BIBLIOTHECA

BIBLIOTHECARUM

MANUSCRIPTORUM

NOVA.

TOMUS PRIMUS.

BIBLIOTHECA

BIBLIOTHECARUM

MANUSCRIPTORUM

NOVA:

Ubi, quæ innumeris pene Manuscriptorum Bibliothecis continentur, ad quodvis Literaturæ genus spectantia & notatu digna, describuntur & indicantur.

Autore R.P.D. Bernardo DE MONTFAUCON,
Benedictino Congregationis Sancti Mauri.

TOMUS PRIMUS.

PARISIIS,
Apud BRIASSON, via Jacobæa, ad Insigne Scientiæ.

M. DCC. XXXIX.
CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGIS.

EMINENTISSIMO

D.D. CARDINALI

ANDREÆ-HERCULI

DE FLEURY,

REGNI FRANCORUM ADMINISTRO.

JAM pridem a me susceptum opus ut tibi, EMINENTISSIME CARDINALIS, *nuncuparem, multa suadebant, in primis vero quod Bibliotheca Regia maximam ejus partem occupet; Bibliotheca, inquam, illa, quæ cura sollicitudineque tua tot accessionibus locupletata est, ut Ptolemaicæ & Attalicæ memoriam obruat, cæterasque nunc in Europa præcipuas & numero & præstantia librorum, præsertim Manuscriptorum, longe retro relinquat.*

Hac ratione, PRÆSUL AMPLISSIME, *Eruditorum cujusvis generis tibi animos*

devinxisti : quandoquidem nulla est disciplina , nullum μαθήσεως *genus , ars nulla , cui ex hac Bibliotheca nova mutuari ornamenta non liceat. Hic operam dare poterunt Theologi , Philosophi , Mathematici , Geographi , Historici , Chronologi , Medici , tum etiam ii qui mansuetiores Musas sectantur , Poëtæ , Oratores , ac qui veterum scriptorum libris expurgandis incumbunt , quod genus literaturæ summe est ab Eruditis ævi nostri frequentatum : uno verbo quotquot in literis divinis humanisque versantur , hic ad ingenium exercendum adjumenta nova reperient.*

Hæc mihi stimulo fuere ut Bibliothecam istam cum aliis pene innumeris perenni memoriæ mandarem , novamque scriptorum fere omnium collectionem conspectui tuo sisterem , ut tuis auspiciis literarium orbem felicius adeat. In partem officii veniant oportet quotquot literarum amore tenentur indigenæ & exteri : spes enim est te duce liberales disciplinas omnes mutasque artes majora in dies incrementa splendoremque novum esse consequuturas. Pro mea certe virili parte nihil eorum neglexi , quæ & tantæ Bibliothecæ & tot aliarum dignitas postulare videbatur ; ita ut si studium vires æquaverint , res cesserit ex animi sententia.

Nec literati modo tua fruuntur ope, VIR AMPLISSIME, *sed ea ad omnes perinde manat cujusvis generis & ordinis homines. Inter illa vero quæ ad* Regni *totius felicitatem tam probe gessisti, primas tenet Regis nostri* LUDOVICI XV. *educatio: nemoque non fateatur talem curam neminem potuisse vel fidentius suscipere, vel cumulatius præstare. Abs te enim sic institutus fuit, ut a primæ juventutis flore, virtutis ipsi quam ætatis fuerit cursus celerior: & statim atque maturior esse cepit specimina dederit animi & ingenii ad summa nati: tunc vero magis enituit, cum te*, VIR SAGACISSIME, *Regni moderatorem delegit.*

Hujusmodi consilium quam feliciter susceperit res ipsa probavit & in dies clarius enunciat. Etenim in hac ceu specula positus, sic omnia temperas, ut singulis par munus occupantibus documento esse possis. Te comem & aditu facilem cunctis exhibes, ita tamen ut nihil ex gravitate comitas, nihil facilitas ex officii dignitate decerpat. Quis non miretur te, EMINENTISSIME CARDINALIS, *cum tanta polleas auctoritate, nullum rei familiaris augendæ studium exhibuisse? Quod certe unicum suppetit exemplum posteris proponendum. Quis non suspiciat tuam in bello in-*

ferendo & in pace concilianda dexteritatem atque prudentiam?

Ad has vero & cæteras animi tui dotes celebrandas oratore ſummo eſſet opus, quapropter hic mihi gradum ſiſtere viſum eſt, ne ultra metas progredi meas videar. Ut vero te, VIR EXIMIE, *tam erga omnes beneficum & commodum, tam Literatis opportunum, ad longiſſimum annorum curriculum numen conſervet, id ſummis votis expetunt omnes, qui diſciplinarum & artium amore tenentur, ſed in primis efflagitat,*

VIR EMINENTISSIME,

Obſequentiſſimus & addictiſſimus ſervus
BERNARDUS DE MONTFAUCON.

PRÆFATIO

PRÆFATIO

ET CONSPECTUS OPERIS CUI TITULUS

BIBLIOTHECA BIBLIOTHECARUM NOVA.

QUÆ mihi occaſio, quæ cauſa fuerit hujus ſuſcipiendi & publicandi operis, hic paucis proferam. Cum Italicas Romanaſque Bibliothecas luſtrarem, ac pro conceſſa facultate manuſcriptos Codices evolverem, quæ mihi præcipua videbantur eſſe annotavi, Catalogos quoque Bibliothecarum texui, quorum magnam partem in Diario Italico edidi anno 1702. Neque tantum notas illas Codicum, quas meapte operâ adornaveram, in ſcriniis depoſui, ſed etiam Bibliothecarum & Manuſcriptorum Catalogos Collegi undique, ita ut ampla hujuſmodi ſupellectile inſtructus, in Galliam remearim anno 1701.

Redux Lutetiam, à cœpto minimè deſtiti; ſed Sodalium & Amicorum operâ diuturnum colligendis per Galliam Manuſcriptorum Catalogis ſtudium adhibui, & tam feliciter conatus ceſſit, ut innumeri penè collecti fuerint ex Monaſteriis, vel ex Eccleſiis & ex Litteratorum Muſeis. His advigilanti ceu cumulus acceſſiſſe videtur, quando Coſmus III. Magnus Hetruriæ Dux, me rogante, Autographum Catalogum celeberrimæ illius Bibliothecæ Laurentianæ, quem Doctiſſimi duo Viri per decennii ſpatium confecerant, perhumaniter mihi tranſmiſit exſcribendum; nam qui pridem emiſſus fuerat, non tanta accuratione concinnatus erat, ut quiſque videre poſſit. Hæc tam multa nactus cogitare cœpi quo pacto meſſis illa copioſa in aliquem uſum fructum mihi & amicis cedere poſſet. Votis meis adſtipulantem inveni D. *Joannem le Maiſtre* Sodalem noſtrum, qui pene totum ſua manu exſcribendum & amplo indice locupletandum ſuſcepit, ac poſt diuturnum laborem, tantum opus abſolvit anno 1720. quod duobus in folio tomis compactum eſt.

Magna hine mihi utilitas, magnum Litteratis amicis, qui caſtigandis Scriptorum veterum & aliorum libris operam navant, commodum emerſit. Hic ſtatim percipiebatur quot Codices Scriptoris cujuſque habeantur in Centenis fere ſeu Italicis, ſeu Gallicanis Bi-

bliothecis vel Museis; idque in quovis genere Μαθήσεως; in Græcis maxime atque Latinis, in aliisque linguis vel Dialectis, in iis etiam quæ ad Historiam vel Disciplinam cujuslibet ævi & gentis pertinent, quorum multa Gallico, non pauca Italico, quædam etiam Hispanico vulgari idiomate descripta sunt. Rem experti sunt multi, tam nostratium quam exterorum, qui collectionem illam consultum venerunt. Hi auctores mihi erant ut opus illud publici juris facerem, & typis mandari curarem. Neque illis statim morem gessi, tum quod aliis distentus negotiis, huic manum & operam admovere non valerem, tum quod ad hujus operis perfectionem non parva accessio desiderari mihi videretur. Instabant illi dicentes me jam ætate provectum esse, ac si re non peracta è vivis excederem, opus illud in latebris esse mansurum.

Demum postquam Monumentorum & Historiæ Francicæ opus absolveram, urgentibus manus dedi, & ineunte Junio anni 1733. collectionem illam lustrandam, augendam, emendandam suscepi. Multa quæ mihi ab anno 1720. allata fuerant operi adjicienda destinavi, quodque operosius erat, typis datos Bibliothecarum Catalogos adii, & quæ selectiora Literarisque cujusvis generis opportuniora erant, inde excerpsi, aliis prætermissis, quæ vel in Bibliothecis Manuscriptorum omnibus passim occurrunt, vel à studiosis parum frequentantur, ut sunt, verbi gratia, Menæa, Troparia, Pentecostaria, & alia ad Officium Ecclesiasticum Græcorum pertinentia, Aristotelis interpretes seu Commentatores, tum Græci, tum Latini, qui ingenti numero in Bibliothecis pene omnibus comparent, Decretalium interpretes, qui innumeri pene per aliquot sæcula viguere, & quorum scripta ne carptim quidem lustrare quisquam dignatur. Hoc ritu Bibliothecarum Cæsareæ, Coislinianæ & Anglicanarum, aliarumque omnium, quæ typis datæ fuerant, præcipua delegi, illa nempe, ut plurimum, quæ usui esse possint iis qui castigandis Auctorum libris operam navant.

Supererat ingens illa Bibliotheca Regia, quæ plus negotii facessere videbatur; Bibliotheca, inquam, omnium quæ unquam fuere amplissima, nec minus Manuscriptorum præstantia, quam numero celebranda; hanc Franciscus I. Literarum pater, Manuscriptis Græcis, Latinis, aliisque prior locupletaverat, subsequentes Reges auxerunt. Ludovicus verò Magnus tot incrementa addidit, ut cum præstantissimis Bibliothecis & pretio & numero decertaret.

Verum nulla unquam tanta fuerat accessio, quantam nunc videmus triennii spatio factam curante Francicæ rei Administro Eminentissimo Cardinale DE FLEURY, qui annuente Rege Viros doctos misit in Orientem, ut Manuscriptos Græcos & alios Orientalium Linguarum perquirerent & compararent. Illi vero cum amplissima messe reversi sunt: Bibliothecam item Colbertinam, quæ inter celeberrimas Europæ numerabatur, emit & Regiæ adjunxit, necnon Bibliothecam S. Martialis Lemovicensis, aliasque minores, ita ut necdum elapso triennii spatio, plus quam decem millia Manuscriptorum in Regiam induxerit, qui numerus Bibliothecam constituere posset optimis Europæ æquiparandam, etiam quantum ad Manu-

ſcriptorum præſtantiam. In Regia itaque Bibliotheca hodie triginta tria millia Codicum Manuſcriptorum numerantur, inter quos Græci quater mille comparent. Nulla ergo Bibliotheca uſpiam tot inſtructa codicibus viſa fuit, ne ipſa quidem Ptolemaïca, quod probatu facile eſſet, ſi per tempus liceret; neque enim plus illi tribuo, quam res & veritas ipſa teſtificatur.

Ex hac tanta Bibliotheca longe operoſius fuiſſet quæ ad inſtitutum meum pertinebant, cum delectu excipere. Sed quia ab annis pene 50. Regiam & Colbertinam, quæ jam Regiæ adjuncta eſt, admodum frequentaveram, & multa excerpſeram ex utraque, minus laboris ſubeundum fuit. Attamen utriuſque Catalogum perhumaniter concedentibus Bibliothecæ cuſtodibus, accurate legi, & quæ præcipua viſa ſunt excerpſi; cum aliis notis ſingulares quoſdam Codices ſpectantibus. Nam Regiæ Bibliothecæ Catalogus jamdiu, ſed non ita diligenter, in quibuſdam ſaltem partibus adornatus fuerat; ſecus autem Colbertinus, cui peritam manum admoverat Stephanus Baluſius ὁ μακαρίτης. Utrique autem accuratius concinnando dant operam docti viri, qui ſingulorum Codicum Catalogos, nulla re prætermiſſa, diligentius adornabunt.

Hic igitur, erudite Lector, uno intuitu compertum habere poteris, quibus in Bibliothecis per Europam exſtent cujuſlibet Scriptoris Manuſcripti Codices, ad quodvis μαθήσεως genus ſpectantes, ad Hiſtoriam veterem, recentiorem, Regnorum, Provinciarum, Urbium, Eccleſiarum, Monaſteriorum, etiamque inſignium Familiarum.

In hac porro tanta Bibliothecarum ſilva, multi Catalogi occurrunt ab imperitis hominibus concinnati, vel ab aliis qui nimis feſtinanter operi manum admoventes, non accurate nec ſine mendis plurimis & librorum argumenta & Auctorum nomina deſcripſere. Sæpe etiam accidit ut Apographa ex hujuſmodi Catalogis deſumpta, queis uſi ſumus, novis erroribus aſpergantur. In decurſu verò totius operis ſexcenta hujuſmodi errata emendavi, omnia vero non potui, quia multa nonniſi Autographorum ope, quæ ad manum non erant, corrigi poterant; alia vero ſæpe tot ſimul offeruntur, quæ vel mendum olent, vel in dubitationem conjiciunt, ut nonniſi longo temporis ſpatio, ac ſæpe divinando reſtitui poſſint.

Quapropter viſum eſt hujuſmodi curam iis relinquere, qui diſciplinas illas, de quibus in vitiatis iſtis locis agitur, pertractant, vel Auctores in quorum nomine erratum eſt, evolvunt & emendare ſtudent. Neque enim iis poteſt tantopere advigilare, cui centena hujuſmodi nomina ſæpe ſimul occurrunt, vel adulterata, vel ſuſpecta, ut mihi ſæpe accidit.

Neque modo Bibliothecarum Catalogos hic apponere viſum fuit, ſed etiam quando Codices Manuſcripti opera continent inſignia, ſingulorum operum titulos afferre non neglexi: In ſecundo maxime Tomo, ubi de Bibliotheca Regia Pariſienſi agitur, deque Colbertina & aliis nunc Regiæ adjunctis, necnon de San-Germanenſi noſtra. Sic Archivii Britanniæ Armoricæ titulos omnes notaſque appoſui, itemque Acta Comitum Sabaudiæ, Chartulariorum etiam ſæpe

DIATRIBA PRÆLIMINARIS.

Ut ex tanta Manuscriptorum copia major utilitas percipiatur, hic ad lectoris commodum quædam præmittenda duximus. Licet enim indices alphabetico ordine positi ea quæ in duobus tomis feruntur, luculenter enuncient; attamen ii qui indices hujusmodi consulunt, ea solum quæ in mentem veniunt quærunt; neque ibi facile discent quid maxime quærendum, quid in tanta rerum silva cæteris anteponendum sit.

Quapropter huic rei manum mihi admovendam esse censui: & quia historiam cujusvis ætatis & sortis homines frequenter lustrare ac legere solent, ab historicis scriptoribus exordium ducam.

Prisci Historici Græci sunt.

- Herodotus.
- Thucydides.
- Xenophon.
- Polybius.
- Diodorus Siculus.
- Arrianus qui historiam Alexandri Magni scripsit.
- Plutarchus qui vitas parallelas scripsit, &c.

Horum vero multi Codices habentur in Bibliothecis, & plerumque antiquissimi; si unum Polybium excipiamus, cujus Codices ut plurimum admodum recentes sunt.

Græci qui Romanam historiam scripsere.

- Dionysius Halicarnasseus.
- Dio Cassius & Xiphilini epitome.
- Herodianus.
- Zosimus, &c.

Qui vero Historiam Byzantinam & Imperatorum C. P. scripsere ante captam Constantinopulin anno 1453. imo etiam post captam urbem, ingenti numero in Bibliothecis Manuscriptorum habentur, quorum alii cusi, alii nondum typis dati fuere. Horum vero recensionem alteri, cui per otium licebit, faciendam mittimus: nos enim ad alia magis necessaria properamus.

Latini vero qui Historiam Romanam scripsere sunt,

- Messala Corvinus.
- Titus Livius.
- Lucius Florus.
- Velleius Paterculus.
- Aurelius Victor.
- Sextus Rufus.
- Justinus ex Trogo Pompeio.
- Eutropius.
- Paulus Diaconus.
- Cassiodorus in Chronico.
- Jornandes (non enim scriptorum ætatem; sed temporis & historiæ ordinem sequimur.)
- Julius Cæsar.
- Hirtius.
- Crispus Sallustius.
- Suetonius Tranquillus.
- Cornelius Tacitus.
- Ælius Spartianus.
- Julius Capitolinus.
- Vulcatius Gallicanus.
- Ælius Lampridius.
- Trebellius Pollio.
- Flavius Vopiscus.
- Ammianus Marcellinus, &c.

Sub hæc autem mediis & infimis a Christo nato sæculis, historicos multos passim videbis memoratos, qui tum Imperatorum, tum Romanorum Pontificum historiam texunt: & infinita pene Chronica ad utrosque spectantia, quæ perlustrare & evolvere non sine fructu ii poterunt, quibus eas, ubi hæc habentur, Bibliothecas est adeundi facultas.

DE GALLORUM ET FRANCORUM HISTORIIS & Chronicis Manuscriptis.

Innumera pene ad historiam Gallicam & Francicam spectantia in omnibus fere hujus operis partibus observantur, quæ omnia perscrutari opus erit eis, qui in posterum Francorum historiam scripturi sunt. Inter Auctores autem illos alii Historiam Francorum totam complectuntur; alii historiam alicujus vel Provinciæ, vel Diœcesis, vel Urbis, vel Capituli, vel Monasterii. Francicarum historiarum ingens numerus enunciatur, p. 81. *& sequentibus.* Alibi quoque, in Gallicanis maxime Bibliothecis, historiæ Francorum Scriptores frequenter occurrunt.

Chronica item magno numero, ad rem Francicam solum pertinentia passim memorantur: quorum antiquiora, ut plurimum majore in precio habenda sunt. Ex frequenti autem Chronicorum hujusmodi tractatione animadverti, Chronographos eadem fere ipsa, quantum ad prisca sæcula, repetere, quæ in antiquioribus Chronicis ferebantur; in iis vero quæ paulo ante, vel etiam a ducentis circiter annis ad suum usque tempus contigerunt, multa nova & aliquando insignia referre; in iis vero, quæ ad patriam suam pertinent, quædam nova & ab aliis non observata interserere.

Cum magno historiæ Francicæ dispendio, ingens ille Codicum Manuscriptorum numerus, quem collegerat Alexander Petavius, ubi innumeri pene Codices habentur, Galliæ & Provinciarum urbiumque ejus historiam referentes, a Christina Sueciæ Regina in Italiam exportatus fuit, & nunc in Bibliotheca Vaticana servatur. Horum Codicum Catalogum videre est, hujus operis pag. 81. & sequentibus.

PARIS.

MONASTERE DE S. DENYS, Pontoife & autres Lieux.

MONTARGIS ET AUTRES Lieux.

MEAUX, CHARTRES, Vendôme, Compiegne, Soiffons, &c.

sous Louis XII. 873. *c*
Chartes sur Meaux, 784. *a*. Recueil de Louis XI. *fol.* 178.
Necrologium Ecclesiæ Meldensis, 951. *b*
Chartularium Ecclesiæ Meldensis, Manuscrit sur velin écrit avant 1300. pag. 1668.
Declaration du temporel de l'Abbaye de N. Dame du Pont aux Dames Diocèse de Meaux, pag. 1668.
Polypticus Domûs Dei de* Vodero Diœcesis Meldensis, 81. *d*
Cartulaire du Prieuré de Noëfort près de Meaux, 1070. *d*
Livre des Cens & de la Seigneurie d'Estilly-Valery, 873. *b*
Papier terrier du Prieuré de Charly, 873. *c*
Copie d'anciens Titres concernant les Villes de Chartres & du Mans, pag. 1668.
Chartes sur la Ville de Chartres, 784. *b*. Recueil de Louis XI. *fol.* 199.
Necrologium Vindocinense, 1203. *b*
Charta Caroli Calvi pro Monasterio Compendiensi, 1011. *b*
Charte sur le Sire de Chambly & sur Compiegne, 783. *c*. Recueil de Louis XI. *fol.* 18.
Chartes sur le Gâtinois, 784. *c*. Recueil de Louis XI. *fol.* 200.
Polypticus Monasterii S. Crispini in cavea Suessionensis, 80. *d*
Cartulaire de l'Eglise de Notre-Dame de Soissons, de six ou sept cens ans, 1196. *d*

FLANDRE, BRABANT.

Pieces sur les Seigneuries de Donquerque, Bourgbourg & Gravelines, 1081. *c*
Chartes en grand nombre sur la Flandre, 783. *d*. Recueil de Louis XI. *fol.* 38. *voyez la Table suivante sur* Flandres.
Chartes sur le Brabant, 783. *c*. Recueil de Louis XI. *fol.* 135.
Chartes sur *Mauritania prope Tornacum*, 784. *a*. Recueil de Louis XI *fol.* 172.
Chartes sur l'Isle & Douay, 784. *b*. Recueil de Louis XI. *fol.* 284.
Chartes sur Douay, 784. *c*. Recueil de Louis XI. *fol.* 323.
Chartularium Oppidi Bruxellensis & Sanctæ Gudilæ, 928. *c*
Ancien Registre des privileges accordez aux Provinces de Flandres, Brabant, Hainaut depuis l'an 1300. jusqu'en l'an 1330, 987. *a*

ARTOIS, HAINAUT, NAMUR.

Etat d'Arras & sa recepte en 1475, 872. *c*
Limites d'Artois, 1080. *a*
Diplomata pro sede Atrebatensi, 1128. *a*
Chartularium S. Bertini Audomarensis, 926. *d*
Charte sur Arras, 783. *a*. Recueil de Louis XI. *fol.* 83.
Charte sur S. Omer, 783. *a*. Recueil de Louis XI. *fol.* 85.
Titres des Comtes d'Hainaut, 1085. *c*
Chartes sur les Comtes d'Hainaut, 784. *a*. Recueil de Louis XI. *fol.* 272.
Charte sur Namur, 784. *b*. Recueil de Louis XI. *fol.* 187.

CAMBRAY, GUELDRES, *Hollande, Liege.*

Premont en Cambresis, son revenu, 1081. *a*
Chartes sur Cambrai, 783. *c*. Recueil de Louis XI *fol* 12.
Chartularium Montis Sancti Martini, 937. *d*
Chartes sur les Comtez de Gueldre & de Juliers, 784. *a*. Recueil de Louis XI. *fol.* 254.
Chartes sur la Hollande, 784. *b*. Recueil de Louis XI *fol.* 274.
Chartes sur Liege, 783. *a*

PICARDIE, BOULOGNE, &c.

Chartes sur la Picardie, 784. *c*. Recueil de Louis XI. *fol.* 201.
Necrologium Ambianense, 1013. *a*
Chartes sur le Chapitre & Bailliage d'Amiens, 783. *b*. Recueil de Louis XI. *fol.* 88.
Chartes sur Amiens, 784. *c*. Recueil de Louis XI *fol.* 195.
Chartæ S. Joannis Ambianensis Præmonstratensium, 81. *b*
Chartularium Monasterii S. Petri de Lesuno in Diœcesi Ambianensi, 980. *d*
Domaine de la Fere, Marle & Ham, 1081. *a*
Polypticus S. Vincentii Lauduunensis, 81. *d*
De possessionibus & aliis ad Ecclesiam S. Vincentii Laudunensis spectantibus, 44. *c*. 45. *a*
Chartes sur Lân, 784. *d*. Recueil de Louis XI. *fol.* 224.
Polypticus Fusioiacensis Monasterii Diœcesis Laudunensis, 85. *a*
Chartæ Thenoliensis Ecclesiæ, 985. *a*
Titres de la Terre de Guise & de Selles sur Trilly, 85. *b*
Blason de Chaugy, 1003. *c*
Chartes sur le Monastere de Corbie, 783. *c*. Recueil de Louis XI. *fol.* 17.
Necrologium S. Laurentii prope Helliacum, 1134. *d*. *e*.
Chartes sur la Maison de Bethencourt, 1116. *a*
Inventaire, Titres & Chartes de la Maison de Boulogne, 873. *a*
Chartes sur le Comte & Comté de Boulogne, 783. *d*. Recueil de Louis XI. *fol.* 144.
Chartes sur le Ponthieu & sur le Comte de Boulogne, 784. *c*. Recueil de Louis XI. *fol.* 201. jusqu'à 210.
Chartes sur Lân, 784. *d*. Recueil de Louis XI. *fol.* 224.

BEAUVOISIS.

Chartes sur la Ville & Eglise de Beauvais, sur le Seigneur & Terre de Beaulieu, 783. *d*

LE MAINE.

Collateral ou Pouillé de l'Abbaye de la Couture, 914. *c*

NORMANDIE.

Statutum Philippi Augusti Regis de Feodalibus tenementis Normanniæ, 948. *c*
Charta Ludovici Regis Franciæ Normannis concessa

CHAMPAGNE, RETHELOIS.

LA LORRAINE, METS, TOUL, Verdun & Bar, Alſace.

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE.

COMTE D'AUGI, al. D'ANGI.

NEVERS, ORLEANS, TOURS, & la Loire.

Louis XI. *fol.* 190. 191.

FONTEVRAUT.

Chartes sur l'Abbaye de Fontevraut & sur S. Pierre des Fossez, 784. *d.* Recueil de Louis XI. *fol.* 311.

ANJOU.

Charta Ludovici Pii Imperatoris pro Ecclesia Andegavensi scripta per notas, 987. *e*
Aveu & dénombrement des Terres de Vallemer, Launay, la Tousche, Myrecul & la Valliniere en Anjou, p. 1668.
Chartes sur l'Anjou, 783. *a.* Recueil de Louis XI. *fol.* 71.

DUNOIS, &c.

Chartes sur le Comté de Dunois, 784. *e.* Recueil de Louis XI. *fol.* 325.
Don de la Comté de Dunois a Jean Bâtard d'Orleans, 18. *d*
Terrief d'Aubigni, 889. *e*
Chartes sur le Monastere de Bonneval & sur la tutelle des enfans du Roi, 783. *e.* Recueil de Louis XI. *fol.* 155.

BERRI.

Charta communiarum & primo Civitatis Bitur.... Prima Charta est Ludovici junioris, sed in anni nota erratur. Deinde literæ & chartæ Philippi Augusti, quibus intermiscentur quædam patris sui Ludovici junioris, & multa Ludovici Leonis filii Philippi Augusti; quædam etiam Summorum Pontificum & XCVII. Epistolæ Henrici & Joannis Regum Angliæ, & Ludovici anno 1247. & *fol.* C. Ricardi Regis Angliæ, & aliorum multorum, v. g. Templariorum, 956. *e*
Chartes sur le Berri, 783. Recueil de Louis XI. *fol.* 128. & sur le Duc de Berri *fol.* 129.
Chartes sur Issoudun, 784. *b.* Recueil de Louis XI. *fol.* 139.

BRETAGNE.

Les Archives de Bretagne, qui sont à la Bibliotheque du Roi, se trouvent fort détaillées à la page 799. & aux suivantes.
Chartes & Titres de Bretagne & d'Avignon, &c. 1102. *a. b. c. d. e*
Chartes sur la Bretagne en grand nombre. 783. *e.* Recueil de Louis XI. *fol.* 115.
Chartæ Aelidis Ducissæ Britanniæ, 640. *e*
Chartes sur Bertrand du Guesclin, 783. *d.* Recueil de Louis XI. *fol.* 152.
Comptes des revenus de la Terre de Rochefort, Rieux en Bretagne, &c. p. 1668.
Aveu, dénombrement & déclaration des Maisons, Fiefs, Jurisdictions, Privileges, &c. de l'Abbaye de S. Sauveur de Rhedon, &c. 1070. *d. e*

DUC ET DUCHE' DE BOURBON.

Chartes sur le Duc & Duché de Bourbon, 783. *c.* Recueil de Louis XI. *fol.* 139.

LION ET LE VOISINAGE.

Existimatio terrarum capituli Lugdunensis, 51. *b*
Quædam Chartæ Ecclesiæ Lugdunensis, 981. *a*
Regiltre de plusieurs Chartes & Privileges de l'Eglise de Lion, 875. *e*
Copie des Titres de l'Eglise de Lion, 885. *e*
Actes Capitulaires de l'Eglise de Lion, 885. *e*
Autres Regiltres d'actes anciens concernans l'Eglise de Lion, 885. *e*
Chartæ Ecclesiæ Lugdunensis, 928. *b.* 981. *a*
Chartes sur Lion, 784. *d.* Recueil de Louis XI. *fol.* 226.
Registrum visitationis Ecclesiarum Diœcesis Lugdunensis anno 1468, 914. *e*
Registrum instrumentorum & Chartarum Conventus Athanatensis in Diœcesi Lugdunensi, 855. *b*
Chartæ S. Nicetii d'Asergos in Diœcesi Lugdunensi, 81. *e*
Chartularium ejus, 97. *b. Hic legitur*, de Asergo.
Philippi Presbyteri instrumenta Monasterii Sancti Niceti, 15. *b*
Chartæ Ambroniacenses (d'Ambournay) 933. *e*

FORÈS.

Chartes sur le Comte de Forés, 773. Recueil de Louis XI. *fol.* 29.

DAUPHINE'.

Regiltre des Chartes du Dauphiné, 833. *d*
Chartes sur le Dauphiné, 784. *c.* Recueil de Louis XI. *fol.* 291.
Dauphiné ses Droits & ses Privileges, 31. *e*
Necrologium S. Roberti Cornilionis, 946. *d*

AUVERGNE.

Titres du Duché & Comté d'Auvergne, 1102. *b*
Fiefs d'Auvergne, 941. *c. d*
Chartes sur l'Auvergne, 783. *e.* Recueil de de Louis XI. *fol.* 57.
Terrearium Castellaniæ de Busseoul in Alvernia, 959. *e*
Biens de Saint Alire de Clermont, 1265. *a*

LIMOSIN, LA MARCHE, Querci.

Lemovicensis Diœcesis Beneficiorum nomina, 51. *e*
Role sur la décime sur tous les Benefices du Diocèse de Limoges l'an 1556, 961. *a*
Artigiæ ordo, 41. *e*
Vetus Necrologium Ecclesiæ S. Martialis Lemovicensis, 938. *e*
La Marche Comté, 18. *e*
Chartes sur le Comté de la Marche. Recueil de Louis XI. 783. *e. fol.* 169. & 784. *e. fol.* 171.
Chartæ Cadurcenses, 1132. *e*
De Feudis Cadurcensibus, 960. *c. d.* 1078. *e*

POITOU.

Fiefs de Poitou, Saintonge, Toulouse,

Voyez tout cela plus en détail dans la Table alphabetique qui suit.

INDEX BIBLIOTHECARUM

I N D E X

BIBLIOTHECARUM ET CATALOGORUM omnium qui in hoc opere continentur & memorantur.

IN TOMO PRIMO.

BIBLIOTHECÆ ROMANÆ.

BIBLIOTHECÆ REGNI Neapolitani.

BIBLIOTHECÆ FLORENTINÆ.

Aliæ Bibliothecæ Italicæ.

BIBLIOTHECÆ VENETÆ.

BIBLIOTHECÆ PATAVINÆ & Veronenses.

Aliæ Bibliothecæ Italicæ.

BIBLIOTHECÆ GERMANICÆ.

Aliæ Bibliothecæ.

BIBLIOTHECA HISPANICA.

BIBLIOTHECÆ ANGLICANÆ.

Ex Italicis.

Finis Tomi primi.

INDEX BIBLIOTHECARUM ET CATALOGORUM

TOMI SECUNDI.

INDEX

AUCTORUM CODICUMQUE

Qui in hac BIBLIOTHECA BIBLIOTHECARUM MANUSCRIPTORUM laudantur, locupletissimus.

Numeri denotant paginarum columnas; lineas autem indicant litteræ italicæ.

A.

De

Arrêts

Erection

B

C

Tom. I.

e

Couture

D

F.

V

Gregorii

H.

Handinio

S.

Historia

I.

Imperatorum

Joannis

De

K.

L.

Latina

M.

Marguerite

In

 u u

Tom. I.

N.

P.

Tome I.

bbb

In

Reneri

Liste de tous les Romans indiqués dans cet Ouvrage, suivant l'ordre des Volumes.

S.

Sermones

Soldani

T.

V

Vitæ & gesta variorum, eo quo occurrunt ordine voluminum.

X.

Y.

Z.

FINIS.

APPROBATIO CENSORIS REGII.

JUSSU Illustrissimi Sigillorum Franciæ Custodis legi opus cui titulus : *Bibliotheca Bibliothecarum nova*, a R. P. Domno BERNARDO DE MONTFAUCON, Mon. Bened. tipisque dignissimum Censui. Lutetiæ Parisiorum 31. Julii 1736.

LANCELOT.

BIBLIOTHECA

BIBLIOTHECA BIBLIOTHECARUM NOVA.

BIBLIOTHECA VATICANA.

AB hac Bibliotheca, quæ diu omnium celeberrima fuit, exordium ducimus. Illam per duos & dimidium annos, quos Romæ transegi, frequens adii; nec raro etiam a summo mane ad vesperam usque, allatis mecum cibariis, in illa cum sodali meo, paucis codicibus evolvendis, conferendis, exscribendis operam dedi. Neque enim putes, penes me fuisse in tanto temporis spatio, codices Græcos & alios omnes pro lubito lustrare & evolvere, quod tamen summopere optabam.

Attamen ex illa celeberrima Bibliotheca innumera pene proferenda habemus; tum ex iis quæ D. Claudius Stephanotius Congregationis S. Mauri in curia Romana Procurator Generalis per multum annorum curriculum ex illa Bibliotheca exscripserat, tum ex aliis bene multis, quæ collegi, quæque mox in lucem proferentur. Incipiam a quibusdam, quæ dum Romæ degerem observavi: deindeque cætera omnia proferam quæ de eadem Bibliotheca undequaque decerpere potui.

PEr Romanum otium, quod certe nunquam mihi otiosum fuit, Literas accepi a viro clarissimo & Græce doctissimo Boivinio, ex Bibliothecæ Regiæ custodibus altero, qui rogabat, in Vaticanis codicibus explorarem, quo ordine jacerent Epistolæ Platonis. In ordine enim Epistolarum varietatem observabat vir quidam doctus & Platonis studiosissimus. Huic ergo rei strenuam dedi operam & Vaticanos codices omnes lustravi.

In codice 1376. omnium qui oblati mihi fuere vetustissimo, hunc ordinem, Typis edito Platone destitutus, observavi.

I

Πλάτων Διονυσίῳ εὖ πράττειν
Διατρίψας ἐγὼ παρ' ὑμῖν χρόνον τοσοῦτον.

II

Πλάτων Διονυσίῳ εὖ πράττειν
Ηκουσα Αρχεδήμου ὅτι σύ.

III

Πλάτων Διονυσίῳ,
Εὖ χαίρειν ἐπιστείλας ἆρ' (alius ἄρ') ὀρθῶς ἂν τυγχάνοιμι.

IV

Πλάτων Δίωνι Συρακουσίῳ εὖ πράττειν.
Οἶμαι μὲν φανερὰν εἶναι διὰ παντός.

V

Πλάτων Περδίκκᾳ εὖ πράττειν.
Εὐφραίῳ μὲν συνεβούλευσα καθάπερ.

VI

Πλάτων Ερμείᾳ, καὶ Εράστῳ καὶ Κορίσκῳ εὖ πράττειν
Εμοὶ φαίνεται θεῶν τις ὑμῖν τύχην ἀγαθήν.

In hac Epistola deficit codex in hæc verba. ἂν δέ τις ὑμῶν ἄρα ταύτην πολύειν δ' ἰᾶν. τὸ γὰρ ἀνθρώπινον οὐ πᾶν.... Cæteræ Epistolæ hic desiderantur.

COdex Vaticanus 1461. perinde sex priores Epistolas refert, hoc uno excepto discrimine; in titulo Epistolæ VI. pro Κορίσκῳ; scribitur Διοσκόρῳ.

Reliquæ Epistolæ hoc ordine sunt.

VII

Πλάτων τοῖς Δίωνος οἰκείοις τε καὶ ἑταίροις εὖ πράττειν.
Επεστείλατέ μοι νομίζειν δεῖν.

VIII

Πλάτων τοῖς Δίωνος οἰκείοις εὖ πράττειν.
Ἅ δή ἂν διανοηθέντες μάλιστα εὖ πράττοιτε.

IX

Πλάτων Ἀρχύτα Ταραντίνῳ εὖ πράττειν.
Ἀφίκοντο πρὸς ὑμᾶς οἱ περὶ Ἀρχιππον.

X

Πλάτων Ἀριστοδώρῳ εὖ πράττειν.
Ἀκούω Δίωνος ἐν τοῖς μάλιστα ἑταῖρον.

XI

Πλάτων Λαοδάμαντι εὖ πράττειν.
Ἐπεστείλαμέν σοι.

XII

Πλάτων Ἀρχύτᾳ Ταραντίνῳ εὖ πράττειν.
Τὰ μὲν παρὰ σοῦ ἐλθόνθ᾽ ὑπομνήματα.

In hoc codice 1461. ad hanc Epistolam, cui nullus numerus apponitur, hoc in margine annotatur, ἀντιλέγεται ὡς οὐ Πλάτωνος, *in controversiam vocatur num Platonis sit*, vel *quidam negant esse Platonis*. Illam etiam spuriam & longioris fragmentum esse suspicatur Henricus Stephanus, p. 359.

XIII

Πλάτων Διονυσίῳ τυράννῳ Συρακουσῶν εὖ πράττειν.
Ἀρχή σοι τῆς ἐπιστολῆς ἔστω καί.

In codice Vaticano 1467.

I

Πλάτων Διονυσίῳ.
Πῶς χρὴ ἐμὲ καὶ σὲ ἔχειν πρὸς ἀλλ.

II

Τῷ αὐτῷ.
Μεγίστη φυλακὴ τὸ μὴ γράφειν.

III

Τῷ αὐτῷ.
Διατρίψας ut supra.

IV

Τῷ αὐτῷ.
Ηκουσα Αρχ-

V

Δίωνι.
Οἴμαι (sic mendose) μὲν φανερὸν εἶναι.

VI

Περδίκκᾳ (sic).
Εὐφραίνῳ (sic mendose) μὲν συνεβ. legendum Εὐφραίῳ.

VII

Ἀρχύτᾳ Ταραντίνῳ.
Ἀφίκοντο, &c.

VIII

Ἀριστοδώρῳ.
Ἀκούω Δίωνος.

IX

Πλάτων Ἀρχύτᾳ Ταραντίνῳ εὖ πράττειν.
Τὰ μὲν παρὰ σοῦ.

X

Πλάτων Λαοδάμαντι εὖ πράττειν.
Ἐπεστείλαμέν σοι καὶ πρότερον.

XI

Πλάτων Διονυσίῳ τυράννῳ Συρακουσῶν εὖ πράττειν.
Ἀρχή σοι τῆς ἐπιστολῆς.

XII

Πλάτων Ἑρμείᾳ καὶ Ἐράστῳ καὶ Κορίσκῳ εὖ πράττειν.
Ἐμοὶ φαίνεται.

XIII

Δίωνος οἰκείοις τε καὶ ἑταίροις εὖ πράττειν.
Ἅ δή ἂν διανοηθέντες.

XIV

Πλάτων Δίωνος οἰκείοις τε καὶ ἑταίροις εὖ πράττειν.
Ἐπεστείλατέ μοι.

Quæ ad Hermæum, Erastum & Coriscum inscribitur, post hæc verba, ταύτην τὴν ἐπιστολὴν πάντας ὑμᾶς τρεῖς ὄντας ἀναγνῶναι χρή, sic effertur in duobus illis codicibus, μάλιστα μὲν ἀθρόους: εἰ δὲ μή, κατὰ δύο κοινῇ, κατὰ δύναμιν ὡς οἷόν τε ἐστὶ πλειστάκις, καὶ χρῆσθαι συνθήκῃ καὶ νόμῳ κυρίῳ. ὅ ἐστι δίκαιον ἐπομνύντας. σπουδῇ θ᾽ ἅμα, alius σπουδῇ τε μάλα μὴ ἀμούσῳ καὶ τῇ τῆς σπουδῆς ἀδελφῇ παιδιᾷ. Καὶ τὸν τῶν πάντων θεὸν ἡγεμόνα τῶν τε ὄντων καὶ τῶν μελλόντων, τοῦ τε ἡγέμονος καὶ αἰτίου πατέρα κύριον ἐπομνύντας ὃν ἂν ὄντως φιλοσοφῶμεν, εἰσόμεθα πάντες σαφῶς εἰς δύναμιν ἀνθρώπων εὐδαιμόνων.

In Græco Editionis Henrici Stephani paulo ante finem legitur, εἰ δὲ μὴ κατὰ δύναμιν ὡς οἷόν τε ἐστὶ πλειστάκις. ubi illud, κατὰ δύο κοινῇ supra positum desideratur; tamenque in Joannis Serrani interpretatione Latina exprimitur, qui totum hunc locum sic convertit. *Hanc Epistolam a vobis tribus legendam censeo, & tunc quidem quum omnes una adfueritis: sin minus, duobus communiter præsentibus, & quantum fieri poterit, sæpissime: & quidem ita ut pacto tessera & lex certa a vobis constituatur, & jurejurando confirmetur, non sine erudita illa studii germana disciplina: obtestantibus Deum, rerum omnium, & quæ sunt & quæ erunt, Imperatorem, illiusque Imperatoris & causæ patrem: quem quidem, si revera philosophemur, omnes perspicue cognoscemus, quantum quidem illa cognitio in felicium virorum facultatem cadere potest.*

Sunt qui putent hic Platonem de Trinitate loqui, & Patrem atque Filium commemorare, illamque disciplinam hausisse ex Phœnicibus vel ex Judæis. At præterquam quod non certum est Judæos tunc temporis Trinitatem agnovisse, non ita facile est in tam perplexa verborum serie, quid Plato in mente habuerit intelligere. Henricus Stephanus certe, qui Trinitatem personarum admittebat, illorum opinionem explodit. Nos vero aliis rem excutiendam mittimus.

In Edito certe Henrici Stephani non pauca sunt, quæ si titulos & initia spectes, cum manuscriptis Vaticanis non consonant. Nam quæ prima est in Edito & sic inscribitur, Δίων Διονυσίῳ εὖ πράττειν, cujus initium, διατρίψας ἐγὼ παρ᾽ ὑμῖν. Hanc Epistolam Platoni male adscribunt tres codices Vaticani, est enim vere Dionis ut ex serie liquet.

Tertiæ porro Epistolæ, quæ est Platonis Dionysio, initium recte habet in tribus Vati-

canis, τὸ χαίρειν ἐπιστείλας; male in Edito χαίρειν ἐπιστείλας, vitium restituere conatur Henricus Stephanus in notis. Ubi vide sis.

Quintam, quam in Edito & in tribus manuscriptis inscriptam cernimus Πλάτων Περδίκκᾳ, & cujus initium est Εὐφραίῳ μὲν συνεβούλευσα, putat Henricus Stephanus Dionis esse.

In tertio autem Vaticano codice non pauca observanda occurrunt. Duæ priores Epistolæ Platonis Dionysio, quarum initium est, primæ, Πῶς χρὴ ἐμὲ ἢ σὺ ἔχειν; secundæ vero, Μεγίστη φυλακὴ τὸ μὴ γράφειν, neque in Edito, neque in aliis duobus Vaticanis codicibus comparent. Exscripsissem utique ego, si Typis editum Platonem penes me habuissem, vidissemque illas in edito desiderari. Sed Bibliothecæ custos tunc disturbatus præpeditusque erat, nec potui optatum librum assequi. Cæterarum vero Epistolarum ordo inversus in isto codice est, desideraturque Epistola illa, quæ in edito, & in duobus aliis Vaticanis codicibus tertia est, cujus titulus est, Πλάτων Διονυσίῳ, initium vero, σὺ χαίρειν ἐπιστείλας ἆρ' ὀρθῶς ἂν τυγχάνοιμι.

Si quis ergo castigandis, imo augendis tanti Philosophi operibus manum & operam admovere voluerit, horum aliorumque complurium, qui in hoc toto opere memorantur codicum manuscriptorum ope, rem Literatis admodum opportunam exsequi poterit.

Codex alius Bibliorum Græce, caractere unciali & rotundo, sine accentibus, quinti sextive sæculi est: etsi vero non paucos paris vetustatis codices vidi, at non numeris suis & partibus absolutos, ut iste Vaticanus est.

Acta Apostolorum aureis apicibus.

Codex Bibliorum Ebraïce ingentis molis cum inscriptione in fine, quam Ebraïce retuli in Diario Italico p. 277. quæ sic Latine explicatur: *Anno quinquies millesimo quinquagesimo quinto secundum supputationem, quintadecima mensis Casleu*; id est anno Christi 1295. Non attulimus in Diario hæc, quæ ibidem leguntur ante memorata verba: *Ego Isaac filius Simeonis Levita tradidi dimidiam partem hujus libri nobili viro Eleasaro filio Samuelis. Deus illum remuneret; ut illum filii ejus, & filii filiorum legant & meditentur usque ad finem omnium generationum, amen. Absolvi illum anno* 5055. *&c.* ut supra.

Habetur ibidem codex ille Virgilii remotissimæ vetustatis, unciali charactere, cum picturis miniatis non ita peritæ manus. Librum evolvi & comperi olim fuisse Beati Dionysii: nam in quarto folio legitur: *Iste liber est B. Dionysii*: quæ scriptura decimum-tertium sæculum præ se fert. Et ne dubium suboriatur ad quem S. Dionysium pertinuerit: ubi a Virgilio tempestate jactatus Æneas describitur, hæc Gallico vulgari idiomate eodem circiter quo superior nota, sæculo conscripta leguntur: *vecbi comme les gens, lesquiex estoient en la mer, estoient tourmentés pour le pechié d'une seule chose, a savoir Juno*: in alio quoque loco legitur, *Courtois*. Certum itaque est hunc librum olim fuisse Ecclesiæ & Monasterii S. Dionysii in Francia. Nam ubi S. Dionysii vel Ecclesia vel Monasterium indicatur sine addito, S. Dionysii in Francia, Ecclesia illa insignis & Monasterium intelligitur. In schematibus hujus codicis Ephippia scandulas, vulgo *étriers*, non habent.

In eadem Bibliotheca codex Terentii unciali charactere, Virgiliano non multum ætate inferior est. Ibidem visitur Terentii codex alter noni sæculi a quodam H. Rhodogario exaratus, ut ibidem legitur. Cum primis autem suspicitur codex antiquus Minutii Felicis *de errore profanarum Religionum.*

Antiquissima etiam Biblia Theutonica ibidem ceu pro spectaculo offeruntur.

Catalogum codicum Græcorum alphabetico ordine concinnatum quos exscribere potui, hic breviter adferam.

Ἀβιτζιανοῦ, Abitziani περὶ οὔρων, de urinis.

Agathonis Diaconi enarratio de sexta Synodo.

* Ἀγιοπετριτικὸν σύνοδος. (sic).

Adriani Amerotii de Arithmetica.

Athenæus de Machinis bellicis.

Alaniæ Metropolitæ Typicum.

Albini introductio in Platonem.

Alexandri Magni vita, cujus initium, Βουλόμενοι σὺν τὸ τῶν βαρβάρων πλῆθος.

Alcinoi in Platonem.

Alciphronis Rhetoris Epistolæ Halieuticæ, ἑταιρικαὶ & Parasiticæ.

Amasidis Ægypti Regis Epistolæ.

Ambrosii multa Græce versa.

Andreæ Lopadiotæ de Grammatica.

Andronici Zaridæ Epistolæ.

Andronici Peripatetici de passionibus.

Anthemii de mirabilibus machinis.

Anteonis Episcopi Arsinoës epist. ad Petrum Antiochenum.

Antonii Eparchæ recentis (sic) quædam.

Apollonii in Æschinem.

Apollonii Tyanei Epistolæ.

Ἀποτελεσματικὰ μαντεῖα.

Aretæ in Apocalypsin.

Aristarchus de magnitudine & distantia Solis & Lunæ.

Aristides de Musica.

Aristoxeni Harmonica.

Asclepiadis Trallensis ad Petrum Episcopum Antiochenum.

Aspasius in ethica Aristotelis.

Ἀτλιωστὶς μεριδος (sic).

Augustini multa Græce.

Autolycus de ortu & occasu siderum.

Africani cesti.

In schedis vero Zaccagnii Bibliotheca custodis.

Χοιροβοσκοῦ in Σύμμαχον, in Summum exercitus ducem, & epitaphium in sophistam Gazæum.

Hic adjicienda sunt ea quæ mihi transmissa fuere a Viro non minus eruditione quam dignitate Præstante Amplissimo & Clarissimo Domino Julio Fontanino Archiepiscopo Ancyrano, cujus benevolum animum sexcenties expertus sum. Ille mihi hoc anno 1734. notas misit Historicorum & Poetarum tam Græcorum, quam Latinorum, qui in Vaticanis codicibus habentur, adjecto codicum numero in Eruditorum commodum.

POETÆ GRÆCI.

Homeri Odyssea, cod. Vat. 906. in membrana, sed recens.

Odyssea cod. Vat. 24. in membrana, sed recens.

Odyssea cod. Vat. 25. chartaceus recens. A

Ilias cod. Vat. 30. chartaceus.

Ilias cod. Vat. 29. chartaceus annorum circiter 400.

Hesiodi codd. Vat. 44. 50. 57. chartacei.

Euripidis codices Vaticani sunt recentes.

Sophoclis codd. Vat. 40. 44. 45. 46. 48. 49. omnes chartacei.

Aristophanis codd. Vat. 35. 917. 918. 921. omnes chartacei.

Historici Græci.

Herodotus codd. Vat. 122. 123. chartacei.

Thucydides codd. 127. 991. 992. chartacei. B

Xenophontis cod. Vat. 128. in membrana, 129. in membrana, codex antiquissimus.

Polybii cod. Vat. 124. in membrana, antiquissimus.

Diodori Siculi codd. Vat. 995. 996. chartacei.

Dionysii Halicarnassei codd. Vat. 133. 134. chartacei.

Dionis Cassii cod. Vat. 993. chartaceus. Dionis Cassii fragmentum in membrana antiquissimum num. 1228. unciali caractere.

Historici Latini.

Titus Livius cod. Vat. 3329. in membrana, antiquissimus. Item 1845. in membrana. C

Cornelius Tacitus codd. Vat. 1863. 1864. in membrana, sed recentes.

Suetonius cod. Vat. 1860. in membrana, recens, 1904. in membrana recens, 2966. chartaceus, 3335. 3336. in membrana, recentes.

Quintus Curtius a codice Vaticano 1865. ad 1870. in membrana, sed recentes.

Sallustius codex Vaticanus 2955. in membrana, annorum circiter 500. Item 3325. in membrana, codex antiquissimus.

Justinus codex Vaticanus 4599. chartaceus.

Poetæ Latini.

Virgilius cod. Vat. 3869. antiquissimus, in membrana. De hoc codice, quem non semel D inspexi & evolvi, jam superius actum fuit.

Terentius cod. Vat. 3226. omnium antiquissimus, 3868. antiquissimus.

Ovidius a numero 1393. ad 1601. in membrana, 1604. antiquus.

Plautus cod. Vat. 5210. in membrana, recens.

Propertius codd. Vat. 3188. 3272. 3273. 3274. in membrana.

Statius cod. Vat. a numero 3278. qui est in membrana, antiquus, usque ad 3283.

Achilleidos codd. Vat. 1618. 1663. in membrana.

Thebaidos Libri XII. 1615. 1616. 1617. in membrana, antiqui.

Tibullus cod. Vat. 1609. qui est antiquus, in membrana, 1610. 1611. 2794. 3175. 3270. 3272. in membrana, sed recentes.

Persius cod. 2773. chartaceus, 2795. E chartaceus, 2815. in membrana, 2816. 2818. 2819. 3173. recentes. 3291. in membrana. 3292. in membrana. 3305. in membrana, antiquissimus.

Juvenalis cod. Vat. 2766. in membrana, & a numero 2810. ad 2817.

Horatius codd. Vat. a numero 2765. qui est chartaceus usque ad 2777. qui est membranaceus, & a numero 3232. ad 3261.

Lucanus cod. Vat. 1619. in membrana, ad 1623. in membrana, antiquus, & a numero 2796. in membrana, antiquus, ad 2806. in membrana.

Catullus cod. Vat. 3269. chartaceus, 3272. in membrana, 3291. in membrana.

Quod ad codices manuscriptos Herodoti spectat, ampliorem & accuratiorem eorum notitiam accepi ope Viri doctissimi Venæi Genevensis, qui me rogante insigniores Italiæ Bibliothecas lustravit, ut Herodoti codices perquireret, & exploraret. Mihique notas suas transmisit anno 1729. quas hic compendio referam.

In Bibliotheca S. Ambrosii Mediolanensis quinque sunt manuscripti Herodoti, quorum antiquissimus in folio est. Duo alii antiqui sunt, sed non paris vetustatis, quartus est trecentorum annorum, quintus in 8° recens.

In Bibliotheca Serenissimi Ducis Mutinensis codex Herodoti visitur quadringentorum circiter annorum.

In Bibliotheca S. Marci Venetiis in Armario VI. tab. 2. duo sunt Herodoti manuscripti codices, quorum unus duodecimi sæculi est, alter antiquior.

In Bibliotheca Vaticana Romæ tres Herodoti codices sunt, ex iis duo recentes, tertius illis antiquior est. Præter illos in Bibliotheca Palatina Vaticanæ adjuncta duo alii codices Herodoti sunt.

Florentiæ in Bibliotheca Laurentiana Pluteo XX. tres codices manuscripti sunt, unus numero 3. antiquior est, alter num. 6. & tertius num. 29. recentiores sunt.

In Bibliotheca Regia codex habetur numero 2812. qui continet Catalogum manuscriptorum codicum Græcorum Bibliothecæ Vaticanæ, jussu Augustini Eugubini Episcopi adornatum, ut mitteretur Hippolyto Ferrariensi, qui tunc in aula Regis Henrici II. gratia multum valebat. Qui codex in Regiam Bibliothecam inductus fuit: estque alphabetico ordine concinnatus.

Alter similis codex Bibliothecæ Vaticanæ visitur in Bibliotheca Colbertina, num. 5135. quæ nunc Regiæ adjuncta est. Estque ejusdem circiter ætatis; non alphabeticum ordinem præ se ferens; sed eum, ut videtur, quem manuscripti in Bibliotheca illa tenebant, quem etiam nos hic sequimur. Non erat tunc illa tanta supellectile instructa, quantam vidimus, dum illam Romæ frequentaremus. Sed deinceps admodum aucta fuit accessione Bibliothecarum Palatinæ ac deinde Reginæ Sueciæ: aliunde etiam incrementa accepit & in dies accipit. Uterque codex non satis perita manu scriptus fuit.

Hic opera quæ in manuscriptis habentur, sic enunciantur, ut non possis numerum codicum assequi.

Sic

Sic autem incipit Bibliothecæ Vaticanæ Catalogus antiquus.

Ἐν τῷ πρώτῳ τραπέζῃ.

In primo Pluteo, vel in prima Tabula.

Πίναξ σὺν Θεῷ πάντων βιβλίων τῆς βιβλιοθήκης. *Index, cum Deo, omnium librorum Bibliotheca.*

MSS omnes in catalogo memorati Græci sunt.

Didymi Scholia in Iliadem Homeri.
Homeri Ilias cum interpretatione.
Didymi alia Scholia in ipsum Homerum.
Luciani Dialogi.

Philonis in Flaccum sive de providentia. Ejusdem contra Caïum, & ejus in Judæos odium. Ejusdem περὶ τοῦ πρὸς δημαγωγόν. De sacrificiis Abelis & Caini. De Cherubino ac de flammeo gladio, ac de Caïno primogenito hominis. De agricultura. Quod Deus sit immutabilis. Ejusdem de Gigantibus. De transmigratione. De congressu ad eruditionem. Ejusdem de sacrarum Legum allegoria. Ejusdem, quod somnia a Deo mittantur. Ejusdem vita Sapientis per doctrinam perfecti, sive de Legibus non scriptis. De Circumcisione. De Monarchia: de Monarchia Sermo alter. De præmio Sacerdotum. De animalibus ad sacrificia aptis, & quæ sint sacrificiorum species. De sacrificantibus. De mutatione nominum. Quis rerum Divinarum sit heres. De præmiis & correptionibus. De maledictionibus. De justitia. De vita Moysis. De mundi opificio per Moysem scripto. De Moysis Decalogo. De constitutione Principum. Quod omnis probus sit liber. De vita contemplativa. De mercede meretricis in sacrario non accipienda. De decem præceptis. De vita civili, seu de Josepho. De pietate & de benignitate. Quod mulieres non pudorem amittere debeant. De Sacerdotio. De nobilitate. De profugis. De plantatione Noe. De illo, *Evigilavit Noe.* De confusione linguarum. De incorruptione mundi. Quod id quod pejus est illud quod melius est invadere soleat. De ebrietate. De operibus Sacrorum. De animalibus ad sacrificia aptis, & de sacrificiorum generibus.

Diodori Siculi Bibliotheca historica liber primus. De Nino primo Rege, de Semiramide, quam Ninus duxit uxorem. De Semiramide regnante. De fundatione Babylonis, de hortis Babylonis. De sellis a Semiramide susceptis. De successoribus ejus. De Sardanapalo voluptatibus dedito. De Arbace, & de Regibus Medis, & de scriptorum dissensione circa illos. De Chaldæis Astrorum observatoribus. De India. De Insulis in Oceano ad merid. sitis.

L. II. De Æthiopibus ultra Libyam. De aureis metallis in extrema Ægypto. De gentibus quæ sinum Arabicum & totam Oceani oram usque ad Indiam incolunt. De Libya, de Gorgonibus, de Ammone, de Atlante. De Nysæ fabulis, de Titanibus, de Dionyso, seu Baccho, & de Matre Deorum.

L. III. De Bacchi fabulis, de Priapo, de Hermaphrodito, de Musis. De Hercule, & de duodecim ejus certaminibus. De Argonautis, de Medea, & de filiabus Pelei. De posteris Herculis. De Theseo. De Lapithis, & de Centauris. De Æsculapio. De Asopi filiabus, & de filiis Æaci, de Pelope, de Tantalo, de Oenomao, de Niobe. De Dardano, ejusque posteris usque ad Priamum. De Dædalo. De Minotauro. De Minoë.

L. IV. De Sicilia, & de fabulosis circa illam narrationibus. De Cerere, & de Proserpina. De Lipara, & de Æolidis insulis. De Melite, Gaulo, & Cercina. De Æthalia, Cyrno seu Corsica & Sardinia. De Pytyusa, & de Gymnesiis Insulis. De Insulis Oceani in Occidente. De Britannia Insula & de ea, quæ Basilea dicitur. De Gallia, de Celtiberia, de Iberia, de Liguria, de Tyrrhenia. De Insulis Oceani versus meridiem. De Samothracia. De Naxo, Syme & Calydne. De Rhodo & ejus fabulis. De Chersoneso quæ Rhodum respicit. De Creta. De Lesbo, Samo, Chio, Co. De Tenedo. De Cycladibus Insulis.

Marcellini in Thucydidem Scholia. Thucydidis vita ejusque libri octo.

Appiani Historiæ Italicæ libri quinque.

Appiani, Syriaca, Libyca, Parthica, civilium bellorum libri quinque.

Homerus alius sine expositione.

Sophoclis Tragoediæ sex cum expositione.

Aristophanis Comoediæ tres cum Scholiis.

Suidæ Lexicon perantiquum.

Epistolæ S. Pauli.

Voces ex carminibus Gregorii Nazianzeni excerptæ. Ejusdem Gregorii Synopsis intemeratæ nostræ fidei. Epistola ad Papam (sic). Ejusdem de Genealogia Christi.

Nicetæ Serron. Canones. Ejusdem alius Canon. * Quinam Constantinopoli imperarint Catholici vel hæretici.

Joannis Geometræ Hymni quatuor in sanctissimam Deiparam.

Æsopi fabulæ.

Michaëlis Pselli versus politici ad Imp. Constantinum Monomachum, de Grammatica.

Voces ex Hesiodi libro.

Gregorii Nazianzeni de Genealogia Christi libri duo.

Theophylacti Simocatæ, Epistolæ morales, de agricultura & amatoria.

Suidæ Lexicon, usque ad literam Θ.

Ejusdem secunda pars a litera Κ ad finem.

Manuelis Cretensis ἐρωτήματα.

Euripidis Tragœdiæ tres, Hecuba, Orestes & Phoenissæ.

Theodori Grammaticæ libri quatuor.

Sophoclis Tragœdiæ tres cum Scholiis; Ajax, Electra, Oedipus.

Dionysii Perihegesis cum Scholiis Anonymi.

De Rhetorica libri duo Anonymi.

Oppiani ἁλιευτικῶν libri tres cum Scholiis.

Moschopuli quæstiones.

Pythagoræ παραινέσεις.

Lexicon Anonymi.

Aphthonii Progymnasmata.

Isagoge Grammaticæ μετὰ τεχνολογίας.

Alia Grammatica κατὰ στοιχεῖον μετὰ προβλημάτων.

Sirach, Enarratio pia.

Voces animalium.

Ἐπιγραφαὶ παραβληθεῖσαι ἀπὸ λατινικοῦ βιβλίου; ἄνθρωπος καλυμμένος.

Methodus de metris versuum.

Splenii Philosophi de generatione hominis, ἤτοι τὰ τε ἐννέα καὶ τὰ τεσσαράκοντα.

Anonymus de Regibus.
Joannis Damasceni de Hæresi.
De Spiritu-Sancto.
Ἐκ τοῦ Μερίδος τοῦ Ἀτλαντοῦ.
In Categoriis (sic).
Ex Pollucis libro primo, secundo, tertio, quarto & sexto.
Ex Ruso Ephesio, ex Maximo Planude de Grammatica.
Manuelis Moschopuli delectus Atticorum nominum. Adhuc de nominibus.
Theoduli Magistri Thessalonicensis περὶ (sic) alia ἐκλογή.
Τεχνολογίαι περὶ γραμματικῆς.
ἱστορία Χάρωνος.
Luciani Dialogi.
Homeri Odyssea sine Scholiis.
Scholarii Grammatica in Epitome, sive prima Isagoge κατὰ στοιχεῖον.
Lexicon de Orthographia.
Σχέδη βασιλικὰ σὺν σχολίοις.
Manuelis Cretensis in icones, seu imagines Philostrati, &c.
Dialogus Philosophi cum Imperatore.
Georgii Magnæ Ecclesiæ versus (sic).
Αὐτοὶ ἢ συμφωνίαι διάφοροι.
Nomina duodecim lapidum preciosorum.
S. Cyrilli Lexicon.
Nomina Archangelorum. Nomina Apostorum. Nomina fluviorum.
Verba diversa. Verba vocum. Verba Romana. Differentia inter ebrietatem, temulentiam & crapulam. Mensuræ Milliarii & Stadii. Ex Sapientia Jesu filii Sirach. Interpretatio Danielis de iis quæ vidit in Babylone, in Nabuchodonosore & in Baltasare.
S. Maximi de septem argenteis Judæ.
S.Chrysostomi de conjugata muliere & de meretrice. Quid sit Deus, & secundum quid Deus sit.
Ex Evangelio, circa tria fata.
Harpocration. Ori Apollinis Hieroglyphica, quæ extulit ille Ægyptia lingua, transtulit autem Philippus in Græcam linguam. Heraclidis libri duo.
Grammaticæ partes & ars.
Nicephori Gregoræ ars Grammatica.
Quæstiones Grammaticæ.
Λογγιβάρδου σοφοῦ παρεκβόλαιον σχεδογραφίας.
Cur sint octo partes Sermonis, nec plus, nec minus.
Georgii Lecapeni ars Grammaticæ.
Michaëlis Presbyteri & Syncelli Methodus de Syntaxi.
Anonymi versus.
Joannis τοῦ γλυκέος Patriarchæ C. P. de arte octo partium Syntaxeos.
De Iambico versu. De Ionica dialecto.
Ars Orthographiæ.
Hesiodi opera & dies cum Scholiis.
Pindarus cum expositione.
De Aphthonii progymnasmatibus.
De inventione, & de Rhetorica liber primus. De ideis, liber Rhetoricæ secundus. De methodo gravitatis, liber tertius.
Boëtii Philosophi, de arte Rhetoricæ Græce.
Ciceronis διαίρεσις (sic) Græce.
Josephi ῥακενδύτου Synopsis Rhetoricæ.
Lexicon veteris Scripturæ, id est, veteris Testamenti.
Aliud Lexicon a litera B incipiens. . . .

De cognominibus Deorum.

De Grammatica, &c.

Syntaxis verborum.
Περὶ παθῶν λέξεων.
Aristidis Rhetoris Oratio ad Rhodios.
Maximi Planudis Dialogus de Grammatica.
Syntaxis ordine alphabetico.
Gregoræ Syntagma Philosophiæ. Canones nominum.
De Spiritibus.
Hephæstionis de Metris.
Nicephori Gregoræ προθεωρία quasi in forma Epistolæ in librum Synesii de insomniis.
Gregoræ sapientissimi enarratio.
Agapeti Diaconi capita commonitoria ad Imperatorem Justinianum.
Imperatorum C. P. vita carminibus.
Catalogus Antistitum C. P.
Nicephori Xanthopuli πόνημα γραφῆς ἱερ[illegible]μένης.
Acropolitæ historia incipiens a capta Constantinopoli.
Photii Patriarchæ Epistola ad thronos Orientales, περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος. Ejusdem de Spiritu-Sancto.
De septem Synodis opus imperfectum.
Pselli enarratio dictorum Chaldaïcorum.
Hermæ Trismegisti Poemander. λόγος καθολικὸς πρὸς τὸν υἱὸν τὸν αὐτοῦ, sic sæpe scribitur in hoc Catalogo. ἱερὸς λόγος, ὁ κρατὴρ ἢ μονάς. Quod Deus invisibilis manifestissimus sit. Quod in solo Deo bonum sit, alibi autem minime. Quod maximum malorum hominibus sit Deum non cognoscere. Quod nihil eorum quæ existunt pereat; sed quod mutationes & mortes abolitionem esse errantes homines dicant. De intelligentia & de sensu. Quod in solo Deo pulcrum & bonum sit, alibi autem minime. Hermæ clavis. Mens ad Hermem. Ejusdem de mente communi. Ejusdem in monte Sermo occultus de regeneratione, & de silentii promissione, &c.
Ὅροι Ἀσκληπιοῦ πρὸς Ἄμμωνα βασιλέα.
Maximi Confessoris Prologus de perfecta caritate & de virtutibus, ad Elpidium.
Tzetzæ Grammatici expositio Iliadis Homeri.
Aristotelis opera quædam.
Hephæstionis Enchiridion.
Euripidis Tragœdiæ tres, Hecuba, Orestes & Phœnissæ.
Homeri Ilias cum Scholiis & paraphrasi.
Dionysii Periegetis versus cum Scholiis.
Pindari Olympia cum Scholiis.
Davidis Oratio ad Saülem.
Josephi in carcerem conjecti Sermones.
Diogenis Laërtii vitæ & sententiæ Philosophorum.

PHILOSOPHICI LIBRI.

Vitæ Sophistarum, libri duo.
Philostrati Atheniensis epistolæ.
Alciphronis Rhetoris epistolæ ἀγροικικαί. Ejusdem epistolæ hortatoriæ.
Euripidis Hecuba & Orestes.
Theodori τοῦ προδρόμου Quæstiones.
Sermo de Incarnatione Domini.
Expositio Psalmorum Davidis.
Libanii opera quædam.
Oppiani Halieuticôn, libri quinque.

Pindari Olympia.
Sophoclis Ajax.
Theocriti Idyllia.
Manuel Imperator ad Joannem filium.
Sermo funereus in Manuelem Palæologum Imperatorem ad Theodorum fratrem ipsius.
Monodia in obitu Andronici junioris Imperatoris.
Oppiani Halieuticôn, liber cum expositione.
Æschyli Tragœdiæ tres cum Scholiis.
Aristophanis Plutus & Nubes.
Theocriti Idyllia octo.
Pindari Olympia.
Homeri Batrachomyomachia.
Oppiani, libri tres.
Orphei Argonautica.
Pollucis Onomasticon, libri X.
Moschopuli ἐρωτήματα.
Euripidis Hecuba, Orestes & Phœnissæ cum Scholiis.
Hesiodi opera, & dies cum expositione.
Hesiodi iterum opera, & dies cum expositione.
Theocriti Idyllia septem cum Scholiis.
Oppiani Halieuticôn, libri tres cum Scholiis.
Pindari Odæ decem cum Scholiis.
Manuelis Moschopuli quædam.
Ex Longini Philosophi in Hephæstionis Enchiridion de metris.
S. Cyri ii ex interpretatione sacri Symboli.
Boëtii de consolatione Philosophiæ. In Græcam linguam versus est a Maximo Planude.
Nicerdi Monachi, liber contra Mahometem & Saracenos capita 17. Alius codex Ν-κάρδε, est Ricardi opus.
Sermo adhortatorius Anonymi.
Alius Sermo de concordia Ecclesiastica.
Andreæ Arch. Rhodi apologia ad Bessarionem missa.
Marci Hieromonachi Epistola ad Metropolitam Russiæ.
Capita Synodica facta in Monasterio Studitæ.
Jussum Imperatorium de translatione Episcopi * Πρέπι in Metropolim Lacedæmoniæ.
Manuelis Moschopuli collectio vocum ex Philostrati iconibus.
Thomæ Magistri Ἀττικαὶ παρασῆμαι.
Gregorii Theologi * historiæ fabulosæ (sic) in Epitaphium magni Basilii.
Æschyli tragœdiæ tres, Prometheus, Eteocles, Persæ cum Scholiis.
Aristophanis dramata tria, Plutus, Nubes, Ranæ cum Scholiis.
Sophoclis tragœdiæ duæ, Ajax & Electra cum Scholiis.

Secunda Tabula, sive secundi Plutei ordo Librorum.

Polybii historia libri quinque.
Prolegomena Rhetoricæ.
Aphthonii Progymnasmata cum expositione.
Hermogenis omnia quæ reperta sunt.
Scipionis junioris somnium, scriptum a Cicerone, expositum à Macrobio, in Græcam linguam versum a Maximo Planude.
Nicephori Gregoræ de iis qui Astronomiam vituperant. Ejusdem ad Lepantrenum Cypri Logothetam. Ejusdem Epistolæ, & alia opera.

Nysseni (Gregorii) adversus eos qui fatum inducunt.
Maximi Planudis Scholia in Arithmeticam Diophanti, & alia quædam.
Nicephori Gregoræ Epistola ad Josephum.
Aristidis Rhetoris, capita 57.
Ariani in Epictetum.
Porphyrii περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων, libri quatuor.
Aristidis Rhetoris liber, ejus opera multa enunciantur.
Dionysii Halicarnassei Romanæ hist. libri X.
Libanii Epistolæ, & inter Epistolas Libanii, Joannis Pediasimi Epistolæ quinque.
Synesii Episcopi Cyrenes Epist. & alia opera.
Libanii Sophistæ in Cæsarium Magistrum, & alia ejus opera.
Æschinis Rhetoris vita. Ejusdem opera quædam.
Gregorii Nazianzeni contra Julianum Apostatam.
Dionysii Halicarnassei de compositione nominum. De Lysia. De Isocrate, de Isæo, &c.
Philostrati, vita Sophistarum.
Callistrati ἐκφράσεις περὶ ἀγαλμάτων.
Aristidis εἰς βασιλέα, εἰς Ἀπόλλωνα, εἰς Δία, εἰς Ἀθηνᾶν, εἰς τὸ * Αἰγαῖον πέλαγος, εἰς Σάραπιν.
Libanii Sophistæ Epistolæ. Ejusdem alia opera multa.
Dionysii Halicarnassei Romanæ historiæ sextus liber usque ad decimum.
Appia i Sophistæ Alexandrini Romana historia, Λιβυκά, Συριακά, Παρθικά, Μιθριδάτιος, &c.
Demosthenis Olynthiacæ orationes tres, contra Philippum tres, de pace, περὶ Ἁλοννήσου, περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ, &c.
Æsopi vita & fabulæ.
Maximi Planudis Dialogi de Grammatica.
Gregorii Patriarchæ Cypri proverbia Alphabetico ordine.
Eunapii, vita Sophistarum.
Libanii quædam opera & epistolæ.
Basilii magni πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο.
Georgii Lecapeni Epistolæ, καὶ τοῦ Ζαρίδου Ανδρονίκου τὸ ἐξηγήσει.
(Joannis) Patriarchæ, τοῦ γλυκέως de Syntaxi.
*** Bulgari contra Alexium Imperatorem.
Maximi Planudis de Syntaxi.
Porphyrogeniti Apologetici.
Leonis Philosophi Imperatoris, εἰς τὰ ψυχῶν ἐπιτάφιοις μεθ᾽ ἑρμηνείας.
Maximi Planudis opera plurima.
Monodiæ plurimæ anonymæ & alia.
Procopii Cæsariensis historiæ, Persicæ, Gothicæ, & alia, quatuor tomis distincta.
Maximi Monachi, opera multa ad Thalassium, ad Joannem Archiepiscopum Cyzicenum, ad Jordanem, ad Georgium, ad Pyrrhum.
S. Athanasii contra Apollinarium διάλεξις.
* Τοῦ αὐτοῦ Ἀπολογητικοῦ κεφαλαίοις καὶ Γρηγορίῳ ἐπισκόπῳ ἀντιλέξεις.
S. Maximi ad Petrum, ad Elpidium, & alia capita Theologica.
Dionis historia Romana, a libro 35. libri 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. *Non pergit ultra quinquagesimum quartum.*
Xenophontis Cyropædia libri VIII. Ejusdem Cyri expeditio.

Diogenis Laërtii Philosophi, Vita & dicta septem sapientum, & aliorum Philosophorum.

Ex Plutarchi Ethicis, ex libro de Comestione canis, ex libro de fuga, ex consolatorio & ex libro de invidia.

Joannis Curopalatæ Scylitzæ magni Drungarii Vigiliæ Synopsis historiarum usque ad Imperium Isaacii Comneni. Imperium Michaëlis Rangabe, Theophili filii ejus, Michaëlis ejus filii cum matre ipsius, Basilii Macedonis, Leonis filii ejus, Alexandri, Romani Lecapeni, Constantini, Romani filii ejus, Joannis Tzimiscæ, Basilii & Constantini, Romani, Michaëlis Paphlagonis, Michaëlis Calephatæ, Constantini Monomachi, Theodoræ Porphyrogenitæ, Isaacii Comneni, Constantini Ducæ, Eudociæ cum filiis, Diogenis Romani, Michaëlis Parapinacii, Nicephori Botaniatæ.

Plutarchi vitæ, Phocion & Cato, Dion & Marcus Brutus, Timoleon & Paulus Æmilius, Sertorius & Eumenes, Philopœmen & Titus Q. Flaminius, Pelopidas & Marcellus, Alexander & Cæsar, Demetrius Poliorcetes & M. Antonius, Pyrrhus & Marius. Aratus, Artaxerxes. Agis & Cleomenes, Tiberius & Caius Gracci, Licurgus & Numa, Lysander & Silla, Agesilaus & Pompeius.

Appiani Romanæ historiæ libri.

Philostrati icones arte illustratæ a Moschopulo. Ejusdem collectio nominum Atticorum curante Moschopulo.

Synopsis vocum Atticarum a sapientissimo Magistro. Ibidem de versibus Heroïcis.

Archiepiscopi Corinthiorum de proprietatibus Dialectorum. De Anacreonticis.

Dionysii, περὶ ποδῶν. De pedibus *.

Joannis Tzetzæ, de versibus politicis & Heroïcis.

Maximi Planudæ in Philostratum. Ejusdem Dialogus de Grammatica.

Homeri Iliadis A & B. duo libri cum Scholiis.

Historiæ quædam quarum meminit Theologus, ἐν τῷ, ἐμοῦ ἄρα. Aliæ historiæ.

Herodoti libri novem Musarum nomine.

Arriani Periplus Euxini, utriusque Epiri, Asiæ & Europæ locorum, Paphlagoniæ, Thraciæ.

Arriani expeditio Alexandri. Ejusdem Indica.

Xenophontis Cyropædia. Ejusdem expeditio Cyri libris sex.

Joannis Zonaræ Epitome veterum historiarum ab initio mundi. Ejusdem de Imperatoribus historia.

Chronicon Imperatorum Romanorum ab Augusto, complectens historiam Græcorum, Persarum, Arabum, Ægyptiorum, usque ad Imperium Turcorum.

Plutarchi vitæ, ut supra.

Josephi historiæ antiquitatum Judaïcarum, libri quindecim.

Diodori Siculi historiarum, libri viginti.

Isocratis Orationes.

Eusebii historiæ Ecclesiasticæ, libri decem.

Ἀντίγραφον ἑρμηνείας τῆς τοῦ τυράννου ὑπὲρ χριστιανῶν διατάξεως ἐκ Ῥωμαϊκῆς γλώττης εἰς τὴν Ἑλλάδα μεταληφθείσης.

Aphthonii Sophistæ Progymnasmata Rhetoricæ cum Scholiis.

Hermogenis ars Rhetorica. Expositio Hermogenis.

Liber Astronomicus de diebus & mensibus.

Manuelis Comneni Apologia Astronomiæ.

Isaac Monachi de Geographia.

Procli Diadochi de Astronomia.

Joannis Alexandrini de Astrolabio.

Isaac Argyri de confectione Astrolabii. Ejusdem exercitium chronologicum.

Scholia necessaria ad Astronomicas hypotheses.

Claudii Ptolemæi, περὶ τοῦ μεγέθους τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου cum Scholiis. Ejusdem Geographia.

Isaac Argyri Monachi, de Solaribus & Lunaribus cyclis, &c. Ejusdem de Paschate.

Matthæi Hieromonachi in sacros Canones & de Paschate.

Theodori Meliteniotæ de Astronomia.

Theonis Alexandrini in Canones Astronomiæ.

Claudii Ptolemæi de periodis Lunæ, &c.

Theodori Meliteniotæ contra Persas.

Μέθοδος τῶν Λατινικῶν τούτων κανόνων ἐκδοθεῖσα παρὰ τοῦ πανευτυχεστάτου κατὰ Δημητρίου τοῦ Χρυσολωρᾶ.

Stephani Alexandrini Philosophi tempore Heraclii Imperatoris ψηφοφορία πανσεληνιακῆς συζυγίας, &c.

Synesii opera quædam.

Zaridæ Epistola ad Lecapenum contra Andronicum. Lecapeni ad Zaridem.

Aristotelis de mundo. Aristotelis de Rhetorica, libri tres.

Libanii Sophistæ & Quæstoris Epistolarum libri sex.

Epistolæ mutuæ Basilii Magni & Libanii.

Dionysii Sophistæ Antiocheni Epistolæ.

Zozimi Comitis & a Fisco, historiæ novæ quinque.

Pauli Æginetæ de medicina, libri VII.

Aristidis liber cum Scholiis.

Aphthonii Sophistæ Progymnasmata cum Scholiis.

Hermogenis ars Rhetorica.

Libanii opera multa. Ejusdem Epistolæ.

Aristidis Rhetoris libri seu Sermones viginti cum Scholiis.

Gregorii Cyprii Patriarchæ C. P. Epistolæ.

Nicephori Gregoræ Poëmata. Ejusdem Dialogus. Ejusdem de Paschate. Ejusdem in sanctissimam Deiparam.

Maximi Planudis, Dialogus de Grammatica.

Epistolæ Euripidis.

Hippocratis Epistolæ.

Heracliti Epistolæ.

Gregorii Cyprii Patriarchæ C. P. Epistolæ.

Proverbia alphabetico ordine.

Libanii Epistolæ.

Isaac Argyri methodus circa Solares & Lunares cyclos.

Συναγωγὴ ἱστοριῶν τῶν ἐν τῇ πρώτῃ στηλιτευτικῶν.

De Epistolarum charactere.

Quædam Geometrica.

Cornuti ἐπιδρομὴ τῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν θεωρίαν παραδεδομένων.

Palæphati περὶ ἀπίστων.

Aristidis ὑπὲρ τῆς πρὸς Ἀθηναίους εἰρήνης.

Georgii

Georgii Scholarii Prolegomena in Logicam & in Porphyrii Isagogen.
Demosthenis Orationes XLVII.
Hermiæ Sozomeni Salaminii, Ecclesiasticæ historiæ libri novem.
Demosthenis orationes, quæ reperiuntur.
Demosthenes alter cum Scholiis.
Nicephori Gregoræ Romana historia de Imperatoribus Constantinopolitanis.
Procopii historia κατὰ Περσικῶν, & de bello Persarum.
Aristidis Sermo unus.
Heliodori Æthiopicorum libri decem.
Plutarchi vitæ parallelæ.
Dicta Philosophorum.
Agathiæ Scholastici Myrinæi, historiarum libri quinque.
Philostrati Lemnii Sophistæ in vitam Apollonii libri octo.
Plutarchi vitæ Parallelæ.
Joannis Damasceni philosophica & dogmatica capita 103.
Athanasii Archie. Alexandrini Quæstiones ad Antiochum.
Aristotelis opera quædam.
Aphthonii Progymnasmata.

Hæc habentur in tertia Tabula seu Pluteo.

Platonis opera omnia cum Albini prologo, quibus adjectæ postea fuerunt Epistolæ & alia.
Synopsis Basilicorum.
Zosimi Ascalonitæ in Demosthenem.
Alcinoi de Platonis dogmatibus.
Platonis opera pene omnia.
Ptolemæi Astronomica, Mathematica & Geographica.
Euclidis Catoptrica.
Theodosii Sphærica.
Autolyci περὶ ἐπιτολῶν, καὶ δύσεων.
Hypsiclis ἀναφορικός.
Eutocii Ascalonitæ in Apollonii Conicorum librum quartum.
Valentis Antiocheni Anthologica.
Procli Diadochi Astronomicarum hypothesium hypotyposis.
Joannis Alexandrini Philoponi de Astrolabii usu.
Ex Arati phænomenis, πρὸς εἰσαγωγὴν, ἐκ τῶν Ἀχιλλέως περὶ τοῦ παντός.
Eratosthenis (in alio codice dicitur Hipparchi) in Arati phænomena.
Gaudentii Philosophi introductio harmonica.
Joannis Pediasimi in Aristotelem.
Aristoxenis Harmonica.
Alypii introductio ad Musicam.
Κλειδίον, clavicula Astronomica.
Claudii Ptolemæi Harmonicorum libri tres.
Diophanti Alexandrini Arithmeticæ libri tres, & alia ejusdem.
Aristidis κατὰ τῶν ἐξορχουμένων.
Cleomedis Meteorum primum de mundo.
Æschinis Rhetoris Epistolæ XII.
Libanii Sophistæ Epistolæ. Ejusdem Monodia in Julianum.
Plutarchi libri Moralium septem.
Luciani libri tres.
Aristidis Monodia de Smyrna, ejusdem Palinodia de Smyrna.
Euclidis στοιχείων ὅροι.
Aristotelis liber primus Analyticorum.

Strabonis Geographiæ libri XVII.
Euclidis primum elementum.
Ex dogmatibus Eusebii Pamphili quædam.
Joannis Philoponi in Categorias Aristotelis.
Theodori Prodromi in postrema Analytica Aristotelis.
Nicephori Blemmydæ opera quædam.
Neophyti Monachi de 24. literis.
Synopsis Basilicorum.
Canones temporum.
Ptolemæi harmonica.
Liber Astronomicus.
Menses Romanorum, Græcorum, Alexandrinorum.
Isaaci Argyri Monachi de temporibus quædam.
Ἔκδοσις εἰς τὸ ἰουδαϊκὸν ἑξαπτέρυγον.
Παράδοσις σύντομος τῆς ψηφοφορικῆς ἐπιστήμης, calculatoriæ scientiæ.
Georgii Chrysococcæ medici expositio in Syntaxin Persarum.
Expositio Canon. Persicorum Astronomiæ.
Opus Stampsi, Σάμψ Persæ, de doctrina Astrolabii.
Isaaci Argyri lunares observationes.
Canones ad observandum dies, menses & annos, & menses Arabum.
Canones longitudinis & latitudinis insignium urbium Europæ, Lybiæ & Asiæ.
Methodus ad apparandum Horoscopium & Astrolabium.
Canon de principio anni & mensium Græcorum.
Prolegomena magnæ Syntaxis.
Expositio Ethicorum Nicomachicorum Aristotelis.
Triodium opus Josephi & Theodori Studitarum fratrum.
Pselli sapientissimi de legibus. Alius liber de legibus.
Ex libro Parallelorum excerptum.
Methodii Philosophi delectus ciborum ex Psello, ordine Alphabetico.
Epistolæ ad claros viros.
Symeonis Logothetæ sententiæ.
Novella facta Imperantibus Andronico & Michaële.
Theodosii Sphærica.
Τὰ περὶ τῶν Εὐκλείδου ὀπτικῶν.
Aristarchi de magnitudine & distantia solis & lunæ.
Autolyci περὶ ἐπιτολῶν καὶ δύσεων. Ejusdem alius liber.
Hypsiclis ἀναφορικός.
Euclidis Catoptrica.
Eutocii Ascalonitæ in primum librum conicorum Apollonii.
Euclidis data. Marini Philosophi in Euclidis data.
Historia brevis ab initio mundi usque ad Imperium Romani filii Constantini Porphyrogeniti.
Constantini Manassis brevis historia versibus Politicis ab initio mundi usque ad Imperium Nicephori Botaniatis.
Nicetæ Choniatæ Chronicon ab Imperio Joan. Comneni usque ad captam Constantinopolin. Monodia in captam Constantinopolin. Quæ post captam Constantinopolin evenerunt.

Epitome præclare gestorum a Joanne Comneno Imperatore, & enarratio recte factorum a filio ejus Manuele Comneno. A

Georgii Pachymeræ Chronicon.

Cl. Ptolemæi Mathematicarum Syntaxeôn, libri tredecim.

Aramonii Philosophi in postrema analytica.

Enarratio quinque vocum.

Porphyrii discipuli Plotini Isagoge.

Aristotelis Categoriæ & quædam alia.

Ammonii Hermiæ Commentarius in librum περὶ ἑρμηνείας.

Ptolemæi Mathematicorum libri tredecim.

Theodori Prodromi in postrema analytica Aristotelis.

Theonis Alexandrini in Mathematica Ptolemæi.

Diophanti Alexandrini in Arithmeticam, libri VII. B

Theodosii Sphærica, bis.

Theonis Alex. in προχείρους canonas.

Autolyci de Sphæra mota.

Theodosii περὶ οἰκήσεως. Euclidis phænomena.

Theodosii de diebus & noctibus.

Aristarchi de magnitudine & distantia lunæ.

Ejusdem περὶ ἐπιτολῶν καὶ δύσεων.

Euclidis data, bis.

Hypsiclis anaphoricus.

Ptolemæi Geographiæ libri septem.

Astrolabii compositio.

Capita scientiæ Medicinæ.

Tabulæ Europæ.

Tabulæ Libyæ.

De vi Simplicium pharmacorum.

Ars artium, & scientia scientiarum, & quomodo omnis Philosophia a Psello pendeat. C

Joannis Itali expositio Topicorum. Ejusdem ad Andronicum Imperatorem interrogantem. Ejusdem alia quædam.

* Aristotelis de mundo. De tribus formis Syllogismorum.

Gemini Isagoge in meteora.

Methodus ad multiplicationes partium, secundum regulam Astronomiæ.

Theophili collectio περὶ τῶν κοσμικῶν καταρχῶν.

Cl. Ptolemæi natura stellarum non errantium.

De comprehensione anni Persarum.

Nicephori Gregoræ correctio Paschalis diei, &c. D

Canon mensium Romanorum & Alexandrinorum, quando est bisextus annus.

Canones συνόδων, καὶ παραλλάξεων καὶ μηνῶν.

Joannis Philoponi de Astrolabii usu.

Nicephori sapientissimi quomodo oporteat Astrolabium adornare, quomodo concinnare oporteat araneam in Astrolabio.

Letii Amideni Comitis, liber Medicinæ.

Pedacii (sic) Dioscoridis, liber de scientia Medicinæ.

Ἰατροσόφιον (sic) σὺν Θεῷ σοφωτάτων Ἀθηναίων ἀνδρῶν Σίμωνος καὶ Ξενοφῶντος καὶ Ἀψύρτου.

Enarratio de equis qui variis in locis sunt, & quinam sint meliores.

Hermæ Trismegisti methodus ad omne principium opportuna.

Joannis Grammatici de usu Astrolabii. E

Galeni περὶ κατακλίσεως προγνωστικὰ ἐκ τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης.

Cl. Ptolemæi quædam.

Galeni alia multa.

In Mathematica Ptolemæi expositiones.

Diodori Siculi historiæ libri XV.

Platonis leges.

Aristotelis Metaphysica.

Nicephori Gregoræ epistola ad magnum Logothetam de Astronomia.

Theodori Metochitæ quædam.

Theonis Alexandrini in Mathematicam Ptolemæi & alia. De magno pisce & aliis animalibus (Zodiaci).

Nicephori Gregoræ de Astrolabii descriptione in plano loco.

Cl. Ptolemæi Geographia.

Manuelis Bryennii harmonica Isagoge sectiones XV. &c.

Cl. Ptolemæi Harmonica.

Porphyrii in Harmonica Ptolemæi.

Aristotelis Ethica Nicomachica.

Diophanti Alexandrini Arithmetica Hermæ Trismegisti. Ejusdem alia opera multa.

Asclepii, Ἀσκληπιοῦ ad Ammonem Regem, de Deo, de materia, de malitia, de fato, de sole, &c.

Porphyrii de occasionibus ad intelligibilia capescenda, capita XXIII.

Procli Diadochi Platonici elementa Theologiæ, capita VI. De Platonis Theologia capita duo.

Aristotelis Physica.

Eustratii Nicæni in Aristotelis Ethica Nicomachica.

Aristotelis Ethica Nicomachica, Philoponi & Michaëlis Ephesii expositio Ethicorum Nicomachicorum.

Aristotelis Logica & περὶ ἑρμηνείας.

Aphthonii progymnasmata.

Hermogenis περὶ τῶν στάσεων.

Simplicii in Enchiridion Epicteti capita 69.

Cleomedis κυκλικῆς θεωρίας μετεώρων.

Nicomachi Geraseni Pythagorei Arithmetica.

Cl. Ptolemæi harmonicorum libri tres.

Aristotelis Ethica Nicomachica. Ejusdem historia animalium.

Anonymi liber Astronomicus.

Palamæ capita orthodoxæ fidei.

Tabula eorum quæ Palamas addidit suis ἀντιῤῥητικοῖς, & alia ejusdem.

Epistola Hippocratis ad Ptolemæum Regem.

S. Gregorii Theologi sententiæ distichis scriptæ.

Canones longitudinis & latitudinis insignium urbium.

Expositio in Persicos canones Astronomiæ.

Isaaci Argyri de solaribus & lunaribus circulis.

Nicomachi Geraseni Pythagorici introductio in Arithmeticam.

Cl. Ptolemæi de Harmonicæ criteriis.

Euclidis Geometriæ elementa XII.

Cleomedis κυκλικῆς θεωρίας μετεώρων.

Aristoduli Monachi contra Judæos libri IX.

Joannis Cantacuzeni Imperatoris opus, qui mutato nomine Joasaph dictus est contra Mahometum.

Hippocratis Aphorismi.

Galeni in Hippocratis Aphorismos. Ejus-

dem de Uriis, & quædam alia.
Romani Cubuclesii de urinis contra Theophilum. A
Theophili περὶ διαχωρημάτων.
Joannis Philoponi περὶ σφυγμῶν, de pulsibus.
Meletii Monachi de natura hominis.
Ordo Patriarcharum, Romæ, Constantinopoleos, Alexandriæ, Antiochiæ. De Metropolitanis qui ipsis subjecti sunt.
Michaëlis Patriarchæ ad Imperatorem explicatio Mysteriorum sacrorum.
Nicolai Episcopi explicatio Symbolorum & Mysteriorum Sacrificii.
Ex S. Basilii historia Mystagogica.
Apollonii Pergæi Conicorum libri IV.
Opus Michaëlis Proconsulis, de Legalibus titulis 65. De justitia legis & de supplicationibus Imperatori oblatis. Leges Imperatorum. B
Joannis Pediasimi Chartophylacis, de nuptiis.
Expositio sacrarum Synodorum omnium ordine temporis.
Expositio Anonymi in tetrabiblon Ptolemæi.
Ptolemæi Harmonicorum liber primus.
Flavii Josephi Judaïcæ Antiquitatis libri 20.
Ejusdem Judaïca historia, & de excidio.
Aristotelis de lineis, de coloribus, &c.
Cleonidæ Isagoge harmonica.
Gaudentii Philosophi Isagoge harmonica.
Theonis Platonici Synopsis Musicæ.
Pappi de Musica.
Aristotelis Harmonica.
Ptolemæi Musica. C
Theodosii Sphærica. Ejusdem de diebus & noctibus.
Autolyci, de Sphæræ motu. Ejusdem περὶ ἐπιτολῶν καὶ δύσεων.
Hypsiclis Anaphorica.
Aristarchi de magnitudine & distantia solis & lunæ.
Eutocii Ascalonitæ in Apollonii Conica.

Hæc sunt in quarta Tabula sive in quarto Pluteo.

S. Joannis Chrysostomi in omnes Pauli Epistolas Commentarii.
Ejusdem in secundam ad Corinthios & in Epistolam ad Hebræos.
Ejusdem in Epistolam ad Thessalonicenses primam, ad Colossenses, ad Corinthios. D
Hypotheses Christianæ, περὶ τοπογραφίας παντὸς τοῦ κόσμου, ex divina Scriptura Sermones decem.
Menologium ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας.
Prochori Cydone, procemium in quæstionem de luce.
Joan. Cantacuzeni postea Monachi, & Joasaph dicti contra Prochorum.
Chrysostomi in Stephanum primum Martyrem Encomium.
Prochori de substantia & operatione contra Cantacuzenum.
Alia capita contra Prochorum.
Nicephori Archiep. C. P. de fide Christiana, contra Idola & contra Mammonam.
Chronographia multarum historiarum ab initio mundi.
Aristoduli Monachi contra Judæos libri X.
Decreta Synodi cujusdam, contra Barlaamum & Acindynum. E
Patriarchæ C. P. contra Gregoram de lumine Thaborio.

S. Basilii contra Eunomium libri tres.
Clementis de Petri Prædicationibus Epitome.
Aristotelis opera multa.
Libri Ecclesiastici quidam.
Theodori Prodromi de Canonibus in sacris Dominicis festivitatibus.
Gregorii Metropolitæ Corinthi de festis sanctissimæ Deiparæ, & aliis.
Liber Ecclesiasticus de Sanctis, & Epistolæ Theophylacti Episcopi Bulgariæ.
S. Maximi in Categorias Aristotelis.
Pauli Emeseni Homilia de Incarnatione.
S. Maximi quædam.
S. Basilii contra Eunomium.
Euclidis elementa tredecim. Ejusdem data.
Marini Philosophi in data Euclidis.
Damiani Heliodori Larissæi de Opticis hypothesibus.
Euclidis Catoptrica.
Hypsiclis ἀναφορικός.
Aristarchi de magnitudine & distantia solis & lunæ.
Aristidis Quintiliani de Musica.
Scholia in Arithmeticam.
Musici Canonis κατατομή.
Cl. Ptolemæi Harmonica.
Plutarchus de Musica. Ejusdem Moralia.
Basilii magni Ascetica.
Josephi Rhacendytæ Synopsis Rhetorica & Philosophica.
Definitiones Patrum breves.
Dubitationes & quæstiones circa Aristotelis sententiam.
Joannis sapientissimi Synopsis Philosophiæ.
Joannis Damasceni Logica & Philosophia.
Aristotelis opera plurima.
Plutarchi Moralia.
S. Basilii Ascetica, & de Virginitate.
Epistolæ S. Pauli cum expositione.
Libri Ecclesiastici quidam.
Nicetæ Byzantii Philosophi contra Moametum. Ejusdem responsio ad Agarenos, qui Epistolam miserant ad Manuelem Imperatorem filium Theophylacti.
Typicum Lauræ S. Sabæ.
S. Marci de lege Spirituali.
Maximi Abbatis de caritate.
Isaaci Abbatis de via accedendi ad Deum.
Zosimi Abbatis quædam.
Antiochi Monachi liber.
Joannis Damasceni liber Philosophicus & dogmaticus.
Latini cujusdam qui in suburbanis Parisinis degebat ad Imperatorem Manuelem Palæologum, qui tunc in Galliis peregrinabatur, syllogismi circa Processionem Spiritus-Sancti.
Sermo apologeticus Manuelis Imperatoris capitibus 156. Ejusdem Manuelis Epistolæ, & alia quædam.
Isaaci Monachi * Uri Sermones Ascetici.
Aristotelis Metaphysica & alia quædam.
Nicomachi Geraseni quædam.
Nicephori Blemmydæ de Meteoris.
Nicephori Monachi quædam.
Aristotelis περὶ φυσικῆς ἀκροάσεως.
Porphyrii Isagoge. De quinque vocibus.
Ammonii Philosophi Hermiæ prolegomena in Philosophiam.
Aristotelis Categoriæ, Ammonii Com-

mentarios in librum περὶ ἑρμηνείας.
De officiis Palatii.
Georgii Gemisti ad Scholarium pro Aristotele. Ejusdem ad Imperatricem Helenam ἐπικήδειος.
Magica ex Zoroastri magis libris.
De Deo Physicæ demonstrationes.
Bessarionis ad Gemistum Epistolæ & responsiones adversæ.
Plethonis comparatio Aristotelis cum Platone. Plato præfertur.
Aristotelis operum catalogus.

Hæc sunt in quinta Tabula, seu in quinto Pluteo.

Liber Prophetarum cum expositione.
Georgii Præfecti Africæ ad Ascetrias quæ defecerant ab Ecclesia Catholica Alexandriæ.
Maximi Monachi quædam.
Alexandri Monachi de inventione Sanctæ Crucis.
S. Joannis Damasceni, de incorruptione corporis Domini quod suscipimus.
S. Dionysii Areopagitæ opera.
S. Joan. Damasceni quædam.
Disputatio Anomœi cum orthodoxo.
Ex Epistola Aëtii qui Eunomii doctor fuerat.
Disputationes Patrum contra Hæreticos, maxime contra Apollinarium & Arianos.
Basilii magni ascetica & alia opera.
Joannis Metropolitæ Euchaïtarum varia carmina & alia opera.
Gregorii Nysseni contra Eunomium, Sermones XII.
Cyrilli Alexandrini contra Nestorium.
De septima Synodo quædam.
Gregorii Nazianzeni ex Epistola festali XXXIX. Ejusdem carmina quædam.
Cyrilli Alex. de sancta & consubstantiali Trinitate. Ejusdem Thesaurus.
S. Athanasii Sermo contra idola.
Metaphrastis vitæ & martyria mensis Septembris.
Ejusdem mensis Junius, Julius & Augustus.
Dogmatica Panoplia (an Euthymii).
S. Thomæ Aquinatis quædam Græce conversa. Alia ejusdem plurima.
Canones Apostolorum, Synodorum & Patrum.
Gregorii Nysseni in Psalmos.
Basilii Magni Ascetica.
Isidori Archiep. Thessalonicensis in Lucam.
Anonymi præcepta Ecclesiastica.
S. Joan. Chrysostomi vita.
Philothei Patriarchæ C. P. in Basilium, Gregorium Theologum & Chrysostomum.
Gregorii Thessalonicensis Sermones quidam.
S. Basilii Magni interpretatio Psalmorum.
Constantini Armenopuli Hexabiblos, bis.
Officia Palatii.
Boëtius a Maximo Planude Græce conversus.
Liber contra Hæreticos.
Joan. Metropolitæ Euchaïtarum in Basilium, Gregorium Naz. & Chrysostomum.
Tomus Synodicus pro Palama.
Joannis Damasceni Sermo. Ejusdem Epistola de sapientia & longanimitate.
Gratiarum actio pro sublata peste.
Theophanis Metropolitæ Nicæni opera quædam, & contra Acindynum.
Demetrii Gemisti de officio Patriarchæ.
Cyrilli Alexandrini opera multa.
Dionysii Areopagitæ de cælesti Hierarchia.
Maximi Confessoris capita Theologica & œconomica.
S. Cyrilli & aliorum de S. Trinitate & de aliis argumentis.
Gregorii Naz. & Gregorii Nysseni quædam.
Procli Diadochi hypotyposis Astronomicorum.
Isocratis Rhetoris ad Demonicum.
Canones Astrolabii.
Capita multa de recta instituenda vita.
S. Maximi quædam.
Epistolæ missæ ad Patriarchas Orientis.
Joannis Palæologi Imperatoris ad Patriarcham Alexandrinum.
Multa & diversa de Processione Spiritus-Sancti.
Nicolai Cabasilæ quædam. Argumenta contra Latinos.
Joannis Chartophylacis Pediasimi de nuptiis.
S. Cyrilli capita contra Nestorianos.
Philothei Monachi Ascetica.
Hesychii Monachi ad Theodulum de jejunio & virtute, &c.
Symeonis Metaphrastæ περὶ προσευχῆς.
Thalassii Abbatis Africani de caritate & continentia.
Jacobi Monachi in Conceptionem S. Deiparæ & ejus alias festivitates, &c.
Cyrilli Alex. in Evangelium Joannis.
S. Augustini de Trinitate libri quinque, a Maximo Planude in Græcum versi. Alia ejusdem a Demetrio Cydone versa.
Constitutio cujusdam Imperatoris circa Romanum Papam.
Testimonia missa a Photio Patriarcha in Synodo C. P. pro unione Ecclesiæ, in qua Synodo erant Nuncii Joannis Papæ.
Decretum Imperatorium datum Ecclesiæ Romanæ a Constantino Imperatore.
Boëtii Philosophi de S. Trinitate.
B. Anselmi Cantuariensis dialogi, a Cydone versi.
Luciani opera quædam.
Ovidii Metamorphoses a Maximo Planude in Græcum conversæ.
S. Thomæ quædam.
Quædam opera contra Palamam & Palamitas.
Epistolæ Basilii magni.
Ricardi ex ordine Prædicatorum contra Mahometum & Saracenos. Græce versum opus a Demetrio.
Chronicon breve a creatione mundi ad hoc usque tempus.
Epiphanii Cypri Episcopi ad Diodorum Tyri de duodecim lapidibus.
Nicephori Xanthopuli de Christianorum Regibus.
Anonymi de Incarnatione Christi.

Hæc sunt in sexta Tabula, sive in sexto Pluteo.

S. Joannis Chrysostomi homiliæ multæ. Ejusdem in Joannem.
Origenes contra Celsum.
Vitæ Martyrum, &c.

Basilii in Hexaëmeron & alia ejus opera.
Gregorii Nysseni opera quædam.
Theodori Balsamonis Canones Apostolorum, sanctarum Synodorum & Patrum.
Gregorii Nazianzeni Orationes.
Joan. Chrysostomi Homiliæ 88. in Joannis Evangelium, *bis*.
Metaphrastis mensis November.
Joan. Chrysostomi in Matthæum. Ejusdem in Statuas. Ejusdem in Genesim. Ejusdem in adorationem Crucis.
Andreæ Cretensis quædam.
Pauli Epistolæ cum expositionibus.
Basilii magni opera.
Joannis Chrysost. in Evangelium Joannis.
Dionysii Areopagitæ de cælesti Hierarchia.
Jo. Chrysostomi in Hesaiam, *bis*. Ejusdem de Incomprehensibili.
S. Maximi opera omnia.
S. Athanasii opera contra Arianos.
S. Ephræmi quædam.
S. Basilii Ethica.
Metaphrastis mensis Maius mutilus, mensis Junii quædam. Item mensis Julii nonnulla, & mensis Augusti.
Eclogæ quædam ex diversis Sermonibus Chrysostomi a Theodoro Magistro.
Dionysii Areopagitæ opera.
S. Athanasii Alex. Sermones 32.
Theodoreti Cyri ἐρανιστὴς seu πολύμορφος & aliud opus ejusdem.
Gregorii Nysseni interpretatio Ecclesiastæ.
S. Joan. Chrysostomi ad Stagirium.
Vita Chrysostomi & aliorum.
Cyrilli Alex. in Christi natalem.
Philothei Patriarchæ C. P. Τοῦ Κατὰ λόγον εἰς τὸν ἅγιον Δημήτριον.
Chrysostomi Homiliæ quædam.
Symeonis Metaphrastæ quædam.
Pselli Philosophi in vitam Metaphrastis.
Joannis Metropolitæ Euchaïtarum in tres magnos ἱεράρχας.
Joannis Climaci Scala, *bis*.
Ricardi ex ordine Prædicatorum contra Saracenos, Græce.
Jo. Chrysostomi contra Judæos libri octo.
Dogmatica Panoplia quæ dicitur esse Gregorii Nysseni, &c.
Testimonia de Sanctâ Trinitate, &c.
Anonymi Sermo contra Judæos.
Anastasii Abbatis contra Judæos
Gregorii Nazianzeni Sermones 26. in dictum Evangelii.
Flores, seu Eclogæ omnium Sermonum S. Gregorii Nazianzeni.
Eclogæ libri S. Dionysii Areopagitæ.
Eclogæ operum S. Maximi.
Scala Climaci.
Gregorii Archiep. C. P. Theologi in Resurrectionem Christi. Ejusdem libri quindecim cum expositione.

Hæc sunt in septima Tabula sive in septimo Pluteo.

Joannis Chrysostomi opera, & in fine opus Basilii.
Cyrilli Alexandrini opera multa.
Joan. Chrysostomi in Matthæum Homiliæ 44. & in alio tomo reliquæ usque ad 90am.
Cyrilli Alex. in Evangelium Joannis.

Anastasii Antiocheni Sermones quinque.
A Chrysostomi Homiliæ & Basilii quædam in eodem tomo.
Jo. Chrysostomi in Epist. ad Romanos, & Scala Climaci.
Isaac Syri Episcopi Ninives, Sermones Ascetici propria ejus lingua scripti, & Græce conversi ab Abbatibus Patricio & Abrahamio.
Joannis Chrysostomi secunda pars Homiliarum in genesim usque ad 67am. Homiliam & alia ejusdem.
S. Nicolai Episcopi Myrensis vita.
Martyrium SS. Menæ, Hermogenis & Eugraphi. Item Sanctorum Eustratii, Auxentii, Eugenii, Mardarii, Orestis, Bonifacii.
S. Chrysostomi, quod nemo læditur nisi a seipso, & Epist. ad Olympiadem. Ejusdem opera alia & in sanctum Philogonium.
B S. Basilii Magni in Christi Natalem.
Joannis Damasceni narratio eorum quæ sibi in Perside contigerunt.
Georgii Nicomediensis in Dubitationem Josephi & ejus dialogum cum Virgine Maria.
Gregorii Nysseni Encomium S. Stephani.
Basilii Seleuciæ in pueros ab Herode occisos.
S. Jo. Chrysostomi pars commentarii in Matthæum.
S. Gregorii Nazianzeni opera multa.
S. Basilii Magni in Psalmos & alia ejus opera.
Epistolæ S. Pauli cum expositione.
Quatuor Evangelia cum expositione.
S. Joannis Chrysostomi opera multa & Margaritæ.
C Gregorii Nazianzeni Orationes multæ. Ejus Testamentum & alia ejusdem opera.
Gregorii Nysseni quædam.
Symeonis Metaphrastis mensis September.
Ejusdem mensis November.
Anonymi Homiliæ.
S. Joannis Chrysostomi Sermones, & de Sacerdotio.
S. Basilii Magni in Psalmos.
Euthymii Zygabeni in 150. Psalmos.
S. Basilii M. Ethica. Ejusdem contra Eunomium.
Gregorii Nysseni contra Eunomium, & alia ejusdem opera.
Gregorii Nazianzeni Sermones triginta diversi.
S. Jo. Chrysostomi Homiliæ 33.
D Cyrilli Alex. de Sancta & Consubstantiali Trinitate.
Anonymi de Dispensatione Dei erga homines, &c.
S. Basilii Magni in Hesaiam. Ejusdem in Psalmos & alia.
Anastasii Monachi Sinaïtæ capita.
τοῦ σοφωτάτου Κανικλείου ἀντιθετικὸς πρὸς Πλήθωνα περὶ ἀφθάρτου ψυχῆς. * sic in alio codice τοῦ σοφωτάτου ἐπὶ τοῦ Κανικλείου Νικηφόρου τοῦ Χούμνου.
Synodicum, sive brevis expositio Synodorum, vel Catholicarum, vel hæreticarum, quæ a tempore Apostolorum usque ad octavam Synodum habitæ sunt.
Metaphrastæ pars mensis Octobris.
E S. Jo. Chrysostomi in sancta Lumina & alia non pauca.
Anastasii Sinaïtæ quædam.
Gregorii Naz. in Pascha, &c.

Gregorii Antiocheni in Pascha.

In altero codice Regio num. 2812. qui alphabetico ordine concinnatus est, hæc reperio vel a me, vel ab ipso scriba superioris codicis prætermissa.

Acta Apostolorum aureis literis scripta.
Joannis Theologi Epistolæ.
Isidori Epistolæ 130.
Ex Propheticis Sybillæ.

Notæ quorumdam Codicum MSS. Biblioth. Vaticanæ, qui ad primum & secundum Ecclesiæ sæculum pertinent.

SANCTI Clementis Pap. 1. epist. 628. 352. 1343. 1353. 1340. 3788.

Epist. de communi vita 1343.

1342. est Epist. de Sacramentis conservandis.

Dicta de jejunio in 12. Veneris diebus 3838.

Clementis itinerarium 3846. 4315. Epist. ad Jacobum 4160. Decreta 5436.

Testament. 12. Patriarch. 1807.

Barnabæ epist. initium mutilum, cod. græc. 859. pag. 207.

Prochori græc. vita S. Joan. cod. 654. pag. 87. Ejusd. itinerarii S. Joan. Apost. cod. 716. pag. 257. cod. 821. pag. 154. Ejusd. acta S. Joan. cod. 1190.

S. Joan. Theologi ad S. Greg. Taumaturg. mystagog. cod. 346.

Liturgia cod. græc. 573. Fol. 57. & 63.

S. Ignatii epist. cod. 854. pag. 155.

Polycarpi epist. cod. 859. pag. 195.

Clemens de actis & itineribus spuria cod. 715. pag. 211. cod. 824. cod. 1116.

Testament. 12. Patriarch. græc. cod. 731. pag. 97.

S. Justini mart. confutatio quorumd. Aristotelicorum cod. 1097. pag. 90. in quo cod. & alia opera io foliis subsequentibus.

Ejusd. expositio fidei cod. 841. pag. 159. cod. 423. pag. 20.

Ejusd. Fragm. quædam in Leviticum Cod. 746. 747. 748.

Ejusd. dicta cod. 790. pag. 87.

Athenagoræ legatio cod. 1261. pag. 1. Ejusd. versus in Apost. Petrum & Paulum cod. 1118. pag. 94.

Theophili Episc. ad Epiphan. admonitoria 346. 358. 359. 360. 362.

Theophili Antioch. Episc. comment. 99.

S. Melito Episc. de vita S. Joan. Evang. cod. 415. Ejusd. fragmenta quædam in caten. P P. cod. 747. & 748.

Irenæi fragm. in caten. PP. in Genes. cod. 423. pag. 403. in Genes. Numer. Deuter. & Judices 746. 747. 748. in Judices 331. pag. 18. in Jerem. cod. 1153. pag. 46. in act. Apostol. cod. 760. in Matth. 757. in Lucam 759.

Ejusd. opera cod. 187. 188.

Clementis Papæ opera. Constitutiones Apostol. cod. 838. Varia ex eisdem constitutionibus cod. 840. pag. 216. Ejusd. demonstratio de Paschate cod. 573. pag. 78. Ejusd. Quis dives salvetur cod. 623. pag. 475. Ejusd. definitiones, init. mutil. 1124. pag. 1. integra, cod. 197. pag. 122.

Selecta ex eisdem definitionib. cod. 195. pag. 122. cod. 495. p. 215. cod. 1447. pag. 5. cod. 1456. pag. 139.

Fragm. varia Clementis Alexand. in caten. in Exod. cod. 757. in Job cod. 749. 750. in epist. ad Corinth. & Galat. cod. 692. in Matth. cod. 1423. in Lucam 759.

Fragmentum de fermento & pane cod. 790. pag. 111.

Hippolyti mart. hom. in hæresin Noëti cod. 1431. pag. 360. Ejusd. de fine mundi cod. 800. pag. 25.

Fragm. in Genes. cod. 746. 747. 748. in Psal. cod. 1422. in Cant. cod. 754. in Jerem. cod. 755. Item 1154. pag. 46. Item 1154. pag. 43. in Daniel. ibid. in visiones Danielis cod. 655.

Incipit Catalogus Manuscriptorum Codicum Bibliothecæ Reginæ Sueciæ in Vaticana.

1. BIblia 70. Interpretum Græca Leonis Patricii.

2. Biblia Sacra veteris Testamenti Boëmice scripta.

3. Biblia Latino-Gallica integra.

4. Biblia Gallica. Pars 2ª. a Parabolis Salomonis ad Apocalypsim.

5. Biblia 70. Interpretum Græce a Genesi ad Danielem cui inseritur vita Secundi Philosophi. Fol. 298.

6. Psalterium Latinum additis in fine Sanctorum Litaniis, variisq; precibus.

7. Petrus Comestor Libri vet. Test. & Evangel. ab ipso explicati.

8. Epistolæ Divi Pauli.

9. Evangeliorum Liber.

10. Evangelia cum Capitulari Evangeliorum per circulum anni, qui Liber creditur fuisse S. Venceslai Martyris Ducis Boëmiæ.

11. Evangelia cum Breviario quatuor Evangeliorum.

12. Speculum humanæ Salvationis versibus Latinis conscriptum, figuris ornatum per Martinum de Natalibus an. 1133. ut in calce Libri scribitur.

13. Expositio in Apocalypsim.

14. Scintilla scripturarum de virtutibus, & aliis.

15. Expositio in Psalmos a Psalmo 27. ad Psalmum 141.

16. Petrus Aurorarius, Interpretatio vet. & novi Testamenti carmine elegiaco, unà cum aliis carminibus.

17. Petri Comestoris Historia Scholastica.

18. Hadrianus Papa de imaginibus ad Carolum Regem Francorum.

19. S. Ambrosii Mediolanensis Expositio in Psalmum 118.

20. Ambrosii Autperti Expositio in Apocalypsim.

21. S. Augustinus de Civitate Dei.

22. Idem in quinque posteriores Psalmos. Item comment. Incerti in Cantica quæ cantantur in Ecclesia.
23. Idem Augustinus in Psalmos a Psalmo 119. ad 150.
24. Idem in Psalmos a Psalmo 33. ad 51.
25. Idem contra Manichæos, & alia opuscula.
26. Idem Pastoralis cura cum aliis opusculis.
27. Ejusdem opera varia.
28. Ejusdem de Concordia Evangeliorum, ac de vera pœnitentia. Item incerti quæstiones in Epistolas S. Pauli, & solutiones diversarum quæstionum Theologicarum cum Lib. 14. Epistolarum Senecæ.
29. Prosperi Aquitani carmina.
30. S. Augustinus de doctrina Christiana.
31. Anonymus (infra legitur Aymonis) Homiliæ in Evangelia.
32. Ejusdem sermones, unà cum aliis sermonibus Henrici (al. Errici) Monachi Antissiodorensis.
33. Albinus Flaccus Expositiones in Joannem Evangelistam. Item Anonymus de computo.
34. S. Basilius in Psalmos cum variis ejusdem Tractatibus Latine. Item cum Anonymi computo anni circuli Græcorum.
35. Beda, Expositio super Lucam & Joannem. Item Incerti Expositio in caput 1um. Evangelii Joannis.
36. Ejusdem Bedæ Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. Item Guibertus Abbas de Novigento, Gesta Dei per Francos.
37. Bernardus Abbas Cassinensis, Expositio Regulæ S. Benedicti, cum aliis ejusd. operibus.
38. S. Bernardi sermones super Psalmum, *Qui habitat*. Ejusd. vita per Guillelmum Abbatem S. Theodorici. Canonisatio S. Thomæ de Aquino. Guillelmus de Breda Cassinensis, Tractatus de amore Sponsi super Cantica Canticorum.
39. Cassiodorus in Psalmos, a Psalmo 1°. usque ad 50.
40. Divus Chrysostomus in Joannem, in Latinum translatus à Burgundione Judice.
41. Idem in Matthæum ab Aniano in Latinum conversus.
42. Claudii Taurinensis Episcopi Expositio in Epistolas Pauli.
43. Divi Cypriani opera.
44. Ejusdem Epistolæ.
45. Ejusdem Epistolæ.
46. Ejusdem opera varia.
47. Deflorationes ex variis Patribus per singulas anni Festivitates distributæ.
48. Evangelia per annum.
49. Eusebii Emisseni Homiliæ in Latinum translatæ.
50. Eusebii Pamphili adversus Sabellium.
51. S. Fulgentii Epistolæ, & Anonymi versus de Trinitate.
52. Guillelmi de Sancto Amore opera, & alia.
53. Ingenti (sic) Corradi Disputatio contra Judæos. *Infra legitur* Igneti Corradi.
54. S. Hieronymus in Psalmos.
55. Ejusdem comment. in 12. Prophetas Minores.
56. Ejusdem opera varia.
57. S. Hilarii commentaria in Psalmos.
58. Hugo de S. Laurentio, Liber de claustro animæ.
59. Joannis Cassiani Collationes.
60. S. Leonis Papæ opera.
61. Ejusdem Epistolæ.
62. Luciferi Cagliaritani opuscula.
63. Nicolaus de Lyra in Evangelia.
64. Ejusdem in Epistolas.
65. Odonis Abbatis Cluniacensis Collationes de miraculis S. Martini. Alia ejusd. opera.
66. Ejusdem defloratio S. Gregorii Papæ ex Moralibus.
67. Liber Tractationum ac Meditationum ex SS. Patribus, collectus per quemdam Rothomagensem Canonicum & Bellovacensem Thesaurarium.
68. Petrus Lombardus in Psalmos.
69. Petri Blesensis Epistolæ, & alia ejusdem opera.
70. Petri de Vineis Epistolæ.
71. Philippus Prèsbyter in Job. Instrumenta Monasterii S. Nicetii & brevis Chronica Regum Francorum.
72. Paterius Testimoniorum veteris & novi Testamenti Libri III.
73. Ejusdem opera cum Anonymo de Brachmanis.
74. Rabanus Maurus in Pentat. cum Floro Diacono ad Theodosium recapitulationes contra Joannem Scotum.
75. Idem de Laudibus S. Crucis. S. Ambrosii Epistolæ, & contra Auxentium, & de excessu S. Satyri.
76. Rabanus Maurus in honorem S. Crucis.
77. Idem Expositio in Libros Macchabæorum.
78. Idem in Matthæum.
79. Ricardi Armacani de paupertate Libri VII. & alia opuscula adversus Mendicantes. Item Guillelmus Occan de potestate Papæ.
80. Variæ collectiones Sententiarum & auctoritatum Patrum de virtutibus & vitiis, & monita quædam circa pœnitentiam.
81. Pacificus Stivivius (sic) Expositio in Psalmos & in duo Cantica Baruch & Ezechielis.
82. Miscellanea variarum rerum.
83. Diversorum Sanctorum Patrum Miscellanea.
84. Zachariæ Chrysopolitæ, unum ex quatuor, seu Concordia Evangelistarum, & desuper expositio continua.
85. Opus Zachariæ Chrysopolitani.
86. Incerti Comment. in Psalmos.
87. Commentaria in Epistolas & Prologum S. Hieronymi in sacram Scripturam. Glossarium de vocabulis sacræ Scripturæ, & Grammaticæ rudimenta.
88. Prosperi Aquitani Epigrammatum, Libri quatuor. Sententiarum Petri Lombardi fragmentum. Hildeberti versus de Sacramentis. Ejusdem Expositio divini Mysterii. Anonymi Rationarium rituum Ecclesiæ.
89. Rupertus Abbas de divinis officiis.
90. Guillelmus Occan Dialogus de ordine Fratrum Minorum. Joannes de Hamusa, Architremius de Iteratione Architremii ad Galterum Rothomagensem Archiepiscopum. Bernardi Silvestris carmina de mundo, & alia ejusdem carmina.
91. Alvari Collyrium adversus hæreses novas. Andreæ de Perusio Tractatus contra edictum Bavari. Francisci Costi de Perusio Tracta-

tis contra Bavarum. Ejuſdem Tractatus de ceſſione Papali.

92. Ivonis Carnotenſis Patrum Canones. Lamentationes Jeremiæ commentario explicatæ ſecundum Guillelmum.

93. Ivonis Carnotenſis Patrum Canones & Epiſtolæ. Item interpretatio vocum ſactæ Scripturæ. Chronicon breve. Paſſio S. Georgii Martyris. Juſtini Hiſtoria.

94. Alcuini Epiſtolæ cum ejuſdem Reſponſionibus aliquibus ad Carol. Imperatorem, & alios.

95. Lactantii Firmiani Inſtit. Divinarum, de ira Dei, de opificio Dei.

96. Petri Bleſenſis Epiſtolæ. Joannis Sarraceni verſio Libri Dionyſii Areopagitæ de divinis nominibus ad Odonem Abbatem. Divi Gregorii Papæ Concilium Romanum. Item collectio Canonum in diverſis Conciliis; & alia inter quæ fragmentum vitæ Pipini.

97. Ennodii Epiſcopi opera varia.

98. Nicolai de Clemangis Epiſtolæ.

99. Samuelis Hebræi de diſperſione Judæorum. Fratris Borcardi deſcriptio terræ Sanctæ Incerti Tractatus Theologicus. Item opuſcula quædam contemplativa. Joannis de * Lunia de moribus hominum & officio Nobilium ſuper ludo Scachorum.

100. Anonymi Tractatus de ſapientia.

101. Anonymi Liber Dialogorum de Hierarchia cæleſti.

102. Anonymi Comment. Theolog. in Joannem Duns Scotum.

103. Joannis Caſſiani opera.

104. S. Hilarii Tractatus ſuper Matthæum, & de Synodis, & alia.

105. Liber de vita, Laudibus & miraculis B. Mariæ Virginis ex S. Patribus collecta.

106. Anonymi Tractatus de virtutibus & vitiis. Item Liber pœnitentialis Magiſtri Ricardi R. Canonic. S. Victoris Pariſienſis. Joannes Beleth de officiis Eccleſiaſticis. Manuale Magiſtri Petri de Royſſiaco. Fragmentum Libri Sententiarum. Liber clericalis diſciplinæ Petri Alfonſi.

107. Liber S. Martini de Trinitate cum vita ejuſdem S. Martini a Sulpitio Severo conſcripta.

108. Geſta & Paſſiones Sanctorum.

109. Eadem Geſta & Paſſiones.

110. Vitæ Sanctorum unà cum veteri Lectionario feriali.

111. Vitæ Monachorum.

112. Vitæ Sanctorum.

113. Vitæ Sanctorum.

114. Vitæ Sanctorum. S. Martini Liber de Trinitate cum ejuſdem vita, Sulpitio Severo auctore, cum aliis Sanctorum vitis, & Sulpitii Severi opuſcula de Monachis Orientalibus.

115. Vitæ Sanctorum cum Homiliis.

116. Hugonis Didaſcalicon; Pomponii Melæ de ſitu orbis fragmentum. Teſtamentum Dagoberti Regis Francorum. Vita S. Germani Epiſcopi Pariſienſis, & ejuſdem corporis tranſlatio.

117. Vita S. Remigii, Hincmari Remenſis. Item vita S. Baſonis. Vita S. Gengulfi. Hiſtoria mundi, Regum Francorum, ac convent. Andegavenſium.

118. Bertoldi Miriacenſis vita S. Maximi. Letaldi Liber miraculorum S. Maximi cum aliis Sanctorum vitis.

119. Vita S. Henrici Suecenſis cum alio Tractatu lingua Suecorum conſcripta.

120. Gregorii Turonenſis Hiſtoria Martyrum, & vita S. Martini.

121. Vitæ Sanctorum Italice.

122. Legendæ trium Regum ad Florentium Epiſcopum Monaſterienſem, & alia inter quæ peregrinatio Georgii Equitis Ungarici, & de Purgatorio, Germanice ſcripta.

123. Almaricus Augerius Bitterrenſis de vitis Pontificum ad Urbanum V.

124. Severus Sulpitius de vita S. Martini, cum aliis ejuſdem Epiſtolis, & Dialogis tribus de virtutibus Sanctorum Eremitarum, cum aliis Sanctorum actis, & Petri Damiani expoſitione in Canonem & Miſſam.

125. Geſta Pontificum Leodicenſium per Joannem . . . . . privilegiis à Pontificibus, & a Regibus Eccleſiæ Leodicenſi conceſſis.

126. Andreas Monachus Floriacenſis de Geſtis S. Benedicti. Item de vita Gauſlini Abbatis Floriacenſis. Item anonymi Tractatus de Fide.

127. Jacobi de Vuragine Legenda aurea cum vita S. Ludovici Francorum Regis, cum aliis vitis Sanctorum, & Anſelmi Cantuarienſis ſermone de conceptione S. Mariæ Virginis.

127. Idem opus & Legenda cum aliis Sanctorum vitis adjunctis in calce.

128. Paſſiones variæ Sanctorum.

129. Homiliarum per circulum anni.

130. Paſſiones variæ Sanctorum cum fragmento Libri incerti Moralium dogmat. Philoſophorum, autore Magiſtro Galtero, & Martyrologii fragmento.

131. Vita S. Huberti Epiſcopi Leodienſis cum ejuſdem Tranſlatione & miraculis.

132. Gaufridi Groſſi vita ven. Bernardi primi Abbatis Monaſterii Sanctis. Trinitatis de Tironio.

133. Vita S. Euſtachii Patriarchæ Conſtantinopolitani, in Latinum tranſlata per Abrahamum Cretenſem, Monachum Caſſinenſem, cum Hiſtoria Tranſlationis variarum Reliquiarum è Græcia Venetias advectarum.

134. Gordiani, vita & facta S. Placidi Diſcipuli S. Benedicti cum continuatione Petri Diaconi.

135. Vita Beatiſſimarum Sororum Virginum Mariæ Jacobi, & Mariæ Salome.

136. Relatio Joannis Baptiſtæ Coccini, Philippi Pirovanii, & Clementis Merlini Rotæ Auditoris; de Martyrio Joſaphat Cuncevitii Archiepiſcopi Polocenſis. (ſic)

137. Hiſtoria Tranſlationis S. Nicolai Myræorum Archiepiſcopi, & Sociorum.

138. Legendarium Sanctorum cui præfigitur Epiſtola Hugonis Magni Filii Roberti Regis.

139. Martyrologium Eccleſiæ Tolonenſis; in quo variæ res hiſtoricæ inſertæ ſunt.

140. Martyrologium Romanum.

141. Martyrologium quod Adoni Viennenſi tribuitur.

142. Martyrologium Uſuardi.

143. Aliud Martyrologium Uſuardi cui præfigitur Bulla quædam Clementis VII. Antipapæ.

144. Necrologium Eccleſiæ Remenſis, cui adjunguntur in calce chartæ variæ ad Eccleſiam Remenſem ſpectantes.

145. S. Methodii opuſculum quoddam à Græco in Latinum tranſlatum à Petro Monacho. Item brevis Chronologia ab initio mundi

uſque

usque ad Lucium III. cum Historia Anonymi cujusdam Galli usque ad annum 1223. Adjungitur Rigordi vita Philippi Augusti Regis Francorum. Item Calixtus Papa de Translatione & miraculis S. Jacobi Apostoli. Turpinus Remensis Archiepiscopus de vita Caroli Magni. Cæsarii Monachi Cisterciensis historia.

146. Petrus Raymundus Monachus de Clusa Chronicon usque ad annum 1134.

147. Eusebius Cæsariensis Historia Ecclesiastica interprete Rufino Aquileiensi Presbytero. Acta S. Silvestri. Miraculum Petri ignei; S. Hieronymi de viris illustribus. Gennadius Presbyter de viris illustribus, & Isidorus Hispalensis de viris illustribus. Cassiodori Liber de institutione divinarum Scripturarum.

148. Eusebii Cæsariensis Historia Ecclesiastica Latina.

149. Idem opus unà cum Expositione Magistri Hugonis a S. Victore in Canticum B. Mariæ.

150. Idem opus à S. Hieronymo in Latinum translatum cum nonnullis ejusdem Epistolis in calce adjectis.

151. Eusebii Chronicon Interprete D. Hieronymo & Prospero cum continuatione S. Hieronymi & Prosperi.

152. Chronicon Eusebii, Prosperi, & Sigiberti. Tractatus de Abbatibus & Abbatiis Normannorum. Henrici Archidiaconi Historia de Anglorum Regibus ad Vivarinum Britonem. Chronica brevis præcipue Regum Anglorum, & Ducum Normannorum ab anno 1100. ad annum usque 1200. Nomina Episcoporum Rotbomagensium, Ebroicensium, Abrincensium, Sagiensium, Baiocensium, Lexoviensium, & Constantiensium. Fragmentum quoddam historicum rerum Anglicanarum ab anno 1202. ad 1220. S. Methodii Patarensis Liber de principio sæculi. Nomina Abbatum Cœnobii Fontinellensis.

153. Eusebii Cæsariensis, & D. Hieronymi Chronicon cum catalogo Consulum Romanorum.

154. Eusebii Cæsariensis Chronicon. Itinerarium S. Petri, seu Clementis cum præfatione Rufini Aquileiensis Episcopi. Passio B. Laurentii carmine conscripta. Epistola Oliverii, quomodo capta fuit Damieta a Christianis.

155. Epistola de morte D. Hieronymi.

156. Hugonis Floriacensis Monachi Chronica. Ejusdem ad Ivonem Carnotensem Epistola.

157. Idem opus cui præfigitur catalogus Romanorum Pontificum, & adjungitur in calce Epistola Presbyteri Joannis ad ...... Romanorum Imperatorem.

158. Ricardi Pictaviensis Monachi Cluniacensis Chronica ab exordio mundi usque ad annum 1161. Brevis Chronica Pontificum à D. Petro usque ad Adrianum IV. Tractatus quidam Hugonis a S. Victore.

159. Joannes de Urino Compilatio Librorum historialium Bibliæ.

160. Vitæ Pontificum a D. Petro ad Honorium II. quæ inscribuntur Damasi Papæ.

161. Arnulphi Cestiensis Monachi Chronica Angliæ.

162. Ranulphi Higden Historia Polychronica.

163. Ricardi Monachi Cluniacensis Chronica Garziæ Toletani Canonici. Tractatus de Reliquiis Martyrum Albini atque Rufini, cui adjunguntur in calce Constitutiones quædam Gallicè.

164. Godefridi Monachi S. Pantaleonis Chronica.

165. Martini Poloni Chronicon. Avertissement pour la Garde & Gouvernement, &c. cum Historia Regum Francorum Gallice scripta ad annum 1471.

166. Martini Poloni Chronicon cum continuatione usque ad Clementem VII. Brevis Chronica & Genealogia Regum Francorum a Marcomiro patre Faramundi usque ad Ludovicum III. cum Genealogia Ducum Normannorum a Rolone usque ad Joannem Anglorum Regem, cum catalogo Pontificum & Imperatorum.

167.

168. Anonymus Historia de Gestis Pontificum & Comitum Engolismensium ex Historia Hugonis Engolismensis desumta. Additur in fine Historia Monasterii Belliloci Lemovicensis a Bertrando Pictaviensi constructi.

169. Hilperici Computus Ecclesiasticus. Item Anonymi Calendarium Ecclesiasticum.

170. Catalogus Abbatum, Episcoporum & Ecclesiarum totius orbis.

171. Anonymi Tractatus de origine & finali conclusione trium Regum Magorum. Item Anonymi Historia septem Sapientum. Item Gesta Romanorum. Guillelmi Beldenselt Libellus de statu Terræ Sanctæ. Anonymi de potentia Presbyteri Joannis, de Amazonibus & Brachmanis. Historia Alexandri Magni. Jordani Chronica de Translatione Imperii Græci ad Germanos. Chronicon Martini Poloni Ordinis Minorum. Flores temporum, seu Chronicæ Imperiales. Anonymi pharetra fidei. Samuelis Israelitæ Epistolæ ex Arabico in Latinum translatæ per Alphonsum Ordinis Prædicatorum. Anonymi Historia de S. Veronica; de Salomone, utrum sit salvatus an non. Cur Beda, Venerabilis vocetur? De secta Mahometanorum. Missa ironice compilata de Vicleso hæretico. Ejusdem hæretica dogmata. Collectio Hieronymi de Praga facta in Concilio Constantiensi. De Talmud erroribus. De perfidia Hebræorum, & alia contra Hebræos. Odericus de Ordine Minorum, descriptio de partibus Infidelium. Articuli & errores hæreticorum qui in Diœcesi Constantiensi latuerunt & examinati sunt a Joanne de Arche Episcopo Constantiensi anno Domini 1461.

172. Historiæ notabiles collectæ ex Gestis Romanorum & quibusdam aliis Libris, cum explicationibus earumdem. Anonymus de fortitudine in tribulationibus. Anonymi Expositiones in Lectiones, & Epistolas Missæ per anni circulum.

173. Girardus de Antuerpia Abbreviatio Historiæ a Mondi primordio ad annum 1272. Catalogus Pontificum Turonensium, Pictaviensium, Andegavensium, Cenomanensium, & Abbatum S. Albini. Notitia Provinciarum totius Orbis. Chronicon S. Albini Andegavensis. Vitæ & Passiones quorumdam Sanctorum. Proverbia Philosophorum. Relatio concionis de obitu & virtutibus D. Odilonis Cluniacen-

sis. Varia de Monasterio S. Maglorii congesta. Eginardi Rythmus de Passione Martyrum Marcellini & Petri. Anonymi versus de proprietatibus rerum.

174. Flodoardi Remensis Historia.

175. Anonymi Annales Historiæ ex diversis Tractatibus exceptæ ab initio mundi usque ad annum Christi 1296. Anonymi Chronica ab anno 1084. usque ad 1130. Item Fragmentum alterius Chronicæ cum Epistola Fr. Roberti, & Fratrum cæterorum in monte, &c. Servientium Beato Vigori, ad tres Fratres montem B. Michaëlis habitantes.

176. Historia Ecclesiastica a Hieronymo in Latinum translata.

177. Fratris Henrici de Allemania Historia FF. Eremitarum Sancti Augustini.

178. Petri Comestoris Historia Ecclesiastica.

179. Fr. Joannis Russi de Historiis veteribus & modernis Imperatorum & Pontificum. Item Liber Nicolai Cardinalis qui dicitur, Mahumetus quomodo Christianam Religionem subverterit.

180. Joannes Ferrerius Pedemontanus Historia Abbatum Cisterciensium Familiæ Monasterii Kiulos in Scotia unà cum vita Thomæ Christalli Abbatis ejusdem Cœnobii.

181. Ivonis Carnotensis excerpta historia de Gestis Assyriorum, ac Romanorum Imperatorum usque ad Ludovicum Pium.

182. Octaviani Stradæ Historia Romanorum Pontificum usque ad Gregorium XIII. cum eorum imaginibus ex antiquis numismatibus desumtis.

183. Descendans de Philippe Roy de France, Fils de S. Louis. Provinciale Verus Romani Imperii. Leonis IV. Epistolæ ad Episcopos Provinciæ Viennensis. Epistola quædam Simonis Abbatis Præmonstratensis. Glossæ seu Diaconarium, secundum ordinem Alphabeti. Variationes amorum per colores Rhetorum. Proverbia ex Salomone, Bernardi Guidonis Lodovensis Episcopi. Fragmentum Historiæ summorum Pontificum a Zozimo ad Stephanum II. Hugonis Floriacensis Historia. Joannis Fuxii Epitaphium. Dantis Aligherii Fragmentum cum figuris. Vita S. Eustachii Martyris, & S. Huberti Tungrensis Episcopi. Proverbia diversa, & Epistolæ quædam spirituales.

184. Catalogus Librorum Corbeiensis (alibi legitur Cordacensis) Monasterii. Assisia Terrarum Britannicarum. Institutiones Capituli Universalis nigræ Provinciæ Turonensis anno 1220. Urbani II. Epistola ad Pibonem Episcop. Tullensem. Guillelmus Nangius, Historia Regum Francorum, in Gallicam Linguam translatus. Chronicon a Christo nato usque ad annum 1277. Mirabilia Urbis Romæ, Joannis Olivarii Andium Episcopi Epitaphium. Avertissement pour Jean de Bourbon touchant la Comté de la Marche. Don de la Comté de Dunois à Jean Bâtard d'Orleans. Vita S. Philberti Abbatis. De Dedicationibus Templi Judæorum. Institutio Collegii de Plesseio. Codicis Theodosiani Fragmentum. Decretum Childeberti. Capitulare Caroli Magni. Leges Alemannorum. Oratio S. Augustini de Libro Soliloquiorum Litteris uncialibus. Epitaphia Regis Philippi.

185. Josephi Hebræi Historia Antiquitatum Judaicarum, & Belli Judaici Rufino Interprete.

186. Ejusdem de Bello Judaico Libr. VII. Passio S. Imaginis Christi quæ colitur 6°. Idus Novembris. Item S. Gregorii, Caprasii, & Christophori Martyris.

187. Historia Josephi de Bello Judaico Latine.

188. Guillelmi Nangii Chronica ab initio mundi ad annum 1303.

189. Jacobi à Vitriaco de Bello Jerosolymitano.

190. Anonymi Fratris, ut videtur, Minoris, Liber descriptionis Terræ Sanctæ & Historia Jerosolymitana abbreviata Jacobi de Vitriaco.

191. Alberti Canonici Aquensis Historia Jerosolymitana.

192. Idem opus Alberti Aquensis cum Epitaphio Ducis Godefridi.

193. Marinus Sanutus dictus Torsellus Liber 2us. & 3us. de Gestis Terræ Sanctæ.

194. Idem opus cum Topographia Terræ Sanctæ & Capitulis diversis ejusdem Sanuti.

195. Guillelmi Tyrii Historia Jerosolymitana.

196. Roberti Monachi Historia Jerosolymitana. Item Fulberti Carnotensis Historia Jerosolymitana. Descriptio Terræ Sanctæ R. Fratelli ad H. Olmacensium Antistitem. Nomina Episcoporum Jerosolymitanorum. Lamentario de 2^{a} via Jerosolymit. Descriptio Sanctuarii Sanctæ Lateranensis Ecclesiæ. Catalogus Pontificum. Genealogia Francorum Regum. Descriptio Sanctuarii Imperatoris Constantinopolitani. Catalogus Episcoporum Viromandensium. Lamentatio de morte Caroli Flandriæ Comitis. S. Ambrosii Hexameron, & de Episcopis, & de Simoniaca hæresi. Item ejusdem Tractatus de Elia & jejunio.

197. Ordinationes Monasterii B. Mariæ Dolensis. Instrumenta pro quibusdam Galliæ Monasteriis excerpta ex speculo Vincentii Bellovacensis. Fragmenta Epistolarum aliquot Gervasii Remensis, & Hugonis Lugdunensis Legatorum Apostolicorum. Fragmentum de locis Terræ Sanctæ.

198. Baldrici Abbatis Historia Jerosolym.

199. Baldricus Dolensis Archiepiscopus, historia Jerosolymitana. Innocentii Papæ Epistola ad Guigonem Priorem Cartusiæ. Ejusd. Guigonis (al. Guidonis) vita S. Hugonis Gratianopolitani Episcopi. Item vita S. Arnulphi Archiepiscopi Turonensis.

200. Historia Redemtionis, & captionis Terræ Sanctæ.

201. Georgii Heusthii Historia & Peregrinatio Jerosolymitana.

202. Concilium Basileense.

203. Epistolæ & Responsiones Synodales Concilii Basiliensis.

204. Tractatus varii ad Concilium Basileense spectantes.

205. Alii Tractatus varii ad Concilium Basileense spectantes.

206. Tractatus Universitatis Cracoviensis soper auctoritate Sacrorum Conciliorum, & super justificatione Concilii Basileensis & depositione Eugenii IV. cum variis Arrestis, Bullis, Tractatibus spectantibus ad Libertatem Ecclesiæ Gallicanæ.

207. Acta Concilii Burdegalensis.

208. Concilium Chalcedonense.

209. Collectio Carthaginensis contra Donatistas.

210. Idem opus.

211. Petri de Alliaco Tractatus varii de schismate. Item Appointement final auquel sont d'accord le Conseil du Roy, & l'Eglise de France le 28. May 1403. Tres Cedulæ disputativæ in Concilio Regis per Petrum de Alliaco. Cedula brevis super propositis in Janua per Episcopum Cameracensem. Concilium Bituricense anni 1275. S. Quintini anni 1276. Compendiense anno 1301. Silvanectense anno 1317. Noviodunense anno 1344.

212. Fragmentum VI. Synodi Constantinopolitanæ.

213. VIII. Synodus Constantinopolitana.

214. Concilium Lateranense anni 1180. Abbatum S. Martialis Lemovicensis Catalogus & brevis Historia ab anno 848. usque ad 1174. Boëtius de consolatione Philosophiæ. Cæsarii Arelatensis sermones octo ad Monachos Lirinenses.

215. Concilium Nicænum II.

216. Concilium Vavrense anno 1368.

217. Concilium Trasleanum, infra scribitur, Troësleianum. Joannis IX. Epistola ad Herveum Archiepiscopum Remensem de Normannis nuper ad fidem conversis. Hervei Archiepiscopi Remensis Litteræ datæ Suffraganeo alicui Episcopo recens ordinato.

218. Bernardi de Rosergio Archiepiscopi Tolosani consultationes 35. super diversis rebus Ecclesiasticis.

219. Causa & processus pro Trevirensi Archiepiscopatu mota in Concilio Basiliensi, & decisa inter Ulricum de Mandescheit, & Rabanum olim Spirensis Ecclesiæ Episcopum.

220. Concordia discordantium Canonum.

221. Gerardi de Solo lectura super quædam Juris Canonici Loca.

222. Herveus Brito de potestate Papæ, de Jurisdictione Ecclesiæ, de ex ensione Episcoporum. Joannis de Turre Cremata Responsio contra invectivam Basilianorum. Pium & S. Dogma Eugenii IV. seu ejusdem Bullæ ad Universitatem Tolosanam super Concilio Basiliensi.

223. Amalarius Fortunatus de Ordinibus Ecclesiasticis. Collectaneum breve ex Patribus de corpore Domini. Item ejusdem Amalarii Epistola ad Jeremiam Archiepiscopum, & Jeremiæ Archiepiscopi ad Amalarium.

224. Isidori Mercatoris Collectio Canonum.

225. Ejusdem Collectionis Pars 2ª. Item Tractatus Bedæ de Computo Ecclesiastico.

226. Isidori Mercatoris Collectio Canonum Pars 1ª. Item Diplomata quædam Guillelmi Parisiensis tempore Pii II.

227. Isaaci Lingonensis Episcopi Collectio Canonum.

228. Bullarium Pontificum.

229. Clementis IV. Epistolæ.

230. Excerpta ex decretis & Epistolis Romanorum Pontificum.

231. Burcardi Decretum.

232. Collectio Decretalium.

233. Decreta Concilii Constantiensis.

234. Collectio Conciliorum Magistri Guillelmi Philosophi.

235. Collectiones variæ Conciliorum, Cresconii Collectio. Epistolæ Sancti Hieronymi ad Lucianum. Epistola Mansueti Episcopi ad Constantem Imperatorem.

236. Synodus Constantiensis anni 1479. cum Commentario Guillelmi Heusci.

237. Liber 6us Decretalium.

238. Incerti Collectio Canonum, S. Ambrosii sermo qui Pastoralis inscribitur. Incertus de quatuor virtutibus, & exhortatio ad pœnitentiam cum alterius Anonymi vetusti sermone ad Regem Gallorum.

239. Decreta & Epistolæ Romanorum Pontificum.

240. Conventus Episcoporum Galliæ celebratus anno 1561.

241. Missales quædam orationes. Incerti collectio Canonum de pœnitentia. Item Ansegisii Abbatis Capitularium Regum Francorum Collectio.

242. Collectio Canonum de pœnitentia. Concilium Romanum II. sub Sylvestro I. Liberii Papæ vita. Concilium Romanum sub Sixto III. Concilium Sinuessanum sub Marcellino. Commonitorium Archiepiscopi Turonensis ad Venilonem Archiepiscop. Senonensem Canones Synodi Turonensis sub Erardo Archiepiscopo.

242. Alia collectio Canonum & Decretorum Pontificum.

243. Constitutiones Synodales. Ecclesiæ Corisopitensis & Diœcesis Briocensis.

244. Interrogationes & Responsiones de variis Scripturæ locis. Provinciale totius orbis. Epistolæ Sancti Hieronymi, qualiter Clerici vivere debeant. Sancti Isidori Sententiæ de Sacerdote Magno, & ejus cultu. Bonifacii Papæ VIII. constitutio super jurisdictione Ecclesiastica Ecclesiæ Santonensis cum aliis de eadem re Pontificum Constitutionibus. Tituli Legum ex corpore codicis Theodosiani explanati. Charta Sancti Aniani. Decretum Urbani Papæ e Concilio Nemausensi.

245. Registrum Epistolarum anni octavi D. Papæ Bonifacii VIII. Item Registrum Litterarum Curiæ anni octavi D. Pap. Bonifacii VIII.

246. Decreta Romanorum Pontificum, & Conciliorum aliquot Ecclesiæ Catholicæ cum multis Pontificum Epistolis.

247. Magistri Guillelmi de Mandagoro Archidiaconi Nemausensis Cardinalis Prenestini, de electionibus faciendis. Constitutiones Provinciales Gelonis & Simonis Legatorum Pontificiorum cum aliis constitutionibus diversarum Synodorum Provincialium Galliæ. Petrus de Canieriis propositio de libertate Ecclesiæ Gallicanæ. Stylus Curiæ Parlamenti, & alia ad eumdem Stylum spectantia.

248. Glossæ in jus Canonicum.

249. Chronicon breve ab anno 800. ad 1000. Notitia Provinciarum Galliæ. Justiniani Epist. ad Patres Concilii Constantinopolitani II. Eutychii P.C. Epist. ad Vigilium Papam. Catalogus Romanorum Pontificum a B. Petro ad Paschalem I. Exemplar fidei Catholicæ. Sanctorum Athanasii, Augustini, Hieronymi, Ecclesiastica dogmata ex Concilio Aurelianensi. Antiqua Statuta Ecclesiæ de modo ordinandi Episcopum. Altercatio de Fide Smæ Trinitatis ex Gregorio Turonensi. Historia Pontificia Romana à Beato Pe-

tro ad Felicem IV. Canones Conciliorum, & Decreta Pontificum. Synodus Burdigalensis sub Gumbaldo Archiepiscopo. Catalogus Episcoporum Engolismensium usque ad annum 1558. Passio SS. Martyrum septem Dormientium. Regula Formatarum.

250. Collectio variarum Synodorum Galliæ cum Hadriani Papæ Tractatu de imaginibus ad Carolum Regem.

251. Petri Cantoris Verbum abbreviatum. Isaac Abbatis Stellæ meditatio de sancto Canone Missæ.

252. Ceremoniale Episcoporum.

253. Privilegia Religionis sancti Joannis Jerosolymitani.

254. Liber rerum mirabilium, seu etiam Chartarum Monasterii Besuensis, Autore Joanne ejusdem Cœnobii Monacho.

255. Anonymi Commonitorium, seu amica ad amicum admonitio de Roberti Balauminii Scriptis atque Libris.

256. Processus in causa Joannæ de arcu Puellæ Aurelianensis, Autore Calixto III. confectus, cum aliis ad eamdem Puellam spectantibus.

257. Epistolæ diversæ Leonis X. & Clementis VIII.

258. Processus in causa Decanatûs Ecclesiæ Spirensis sub Eugenio IV.

259. Jura Sedis Apostolicæ ad Insulam Siciliæ pertinentia.

260. Acta & Vota Consistoralia sub Leone X.

261. Variæ de Pontificibus Prophetiæ cum figuris & cum Libello Augustali Benvenuti de Imola ad Nicolaum Marchionem Estensem.

262. Allegationes Philippi Pulcri contra Prælatos Ecclesiæ cum eorum Responsionibus.

263. Jacobi Sadoleti de Christiana Ecclesia ad Joannem Salviatum.

264. Quatuor arbores consanguinitatis. Charta electionis Alberti Abbatis S. Dionysii. Lettres Patentes du Roy Philippe II. contenant les Privileges des habitans de Montargis. Chronica quædam cum continuatione Rainaldi Archidiaconi sancti Maxentii Andegavensis. Fragmentum Vitæ Sigiberti Francorum Regis. Eugenii II. epistolæ duæ. Literæ de pace & concordia Ludovici VII. Francorum Regis, & Henrici II. Regis Angliæ & susceptione crucis 1177. Guillelmi Regis Siciliæ privilegium concessum Joannæ uxori suæ de Dotalitio suo anno 1177. Concilium Parisiense anno 846. Item Capitula ex variis Galliæ Conciliis. Concilium Pistense. Testamentum Grunnii Corococtæ Porcelli (habetur in codice Colbert. 2674.) Epitaphium Acardi Comitis. Sermo sancti Joannis Chrysostomi de omnibus Sanctis.

265. Isidori Hispalensis inventiuncula de pedibus carminum. Ejusdem Epistolæ sex, & etymologiarum Libri 20.

266. Chartularium antiquum de variis Regni Galliæ Ecclesiis, aliisque negotiis: inter quæ adest Concilium Insulæ Bonæ, seu Julio-Bonense. an. 1080.

267. Freculfi Chronica ab initio mundi ad Christum natum.

268. Chronicon ab initio mundi ad annum Christi 1478. censetur fasciculus temporum.

269. Ricardi Monachi Cluniacensis Chronica ab initio mundi.

270. Memoriale historicum à mundi initio ad annum 1320.

271. Justini Historia.

272. Idem opus cum Lucii Flori Epitome.

273. Idem opus Justini Historia.

274. Solinus Polyhistor. Merlini Prophetia de Anglis. Nomina Civitatum Angliæ. Item Regna Britanniæ. Archiepiscopi Eboracenses & Cantuarienses. Episcopi Lindisfarniæ. Episcopi Angustoldesham. Nomina Regum Franciæ. Brevis Chronica Angliæ ab anno 687. ad annum 1155. Origo Comitum Blesentium. De Dominis Curteneti, & de progenie Regum Franciæ per Petrum de Curteneto Fratrem Ludovici VII. Genealogia Britonum.

275. Daretis Phrygii Historia cum prologo Cornelii Taciti. Item Apollonii Tyrii (F. Tyanei.) Item Historia Gentis Francorum ab exordio Regni usque ad Ludovicum IV. Paulus Diaconus Historia Longobardorum. Hugonis Floriacensis Historia Ecclesiastica. Nomina Provinciarum totius orbis.

276. Anonymus de sex ætatibus mundi. Daretis Phrygii Historia. Glossarium vetus. Exempla a Divo Augustino de Civitate Dei. Lucii Flori Epitome Titi Livii.

277. Anonymi Chronologia ab orbe condito ad Christum natum. Item de arcanis numeris & temporibus, cum quibusdam aliis observationibus Chronologicis.

278. Guidonis de Columna Historia Trojana cum Epitaphio Hectoris & Achillis. Item Epistola Turcarum Imperatorum Achaiæ ad Pontificem Romanum.

279. Ejusdem Guidonis de Columna Historia Trojana.

280. Ejusdem Guidonis idem opus Historia Trojana.

281. Quintus Curtius.

282. Idem opus Quinti Curtii.

283. Quinti Curtii Historia cum Supplemento. Item notitia Provinciarum Galliæ.

284. Anonymi Historia Romana. Vita Apollonii Tyrii (F. Tyanei.) Item narratio de rebus Indicis. Item Passio sanctæ Ursulæ.

285. Fasciculus temporum cum annotationibus manuscriptis. Item Anonymi Historia Gallorum ad annum, 1340.

286. Justini Historia. Oratio DD. Polonorum ad Bohemos pro electione Principis Uladislai. Oratio Ungarorum in receptione Uladislai in Regem Hungariæ. Epistola Augustini Barbarigi Ducis Venetiarum ad Regem Uladislaum. Historia Polonica Vincentii Episcopi Cracoviensis, & alia.

287. Pauli Orosii Historia. Item brevis Chronologia ab orbe condito ad annum 814.

288. Ejusdem Orosii Historia.

289. Idem opus.

290. Idem opus. Item Dialogus B. Augustini & Orosii.

291. Julii Cæsaris Commentaria.

292. Idem opus.

293. Idem opus cum Libro Francisci Petrarchæ de Bello Hispaniensi.

294.

294. Julii Cæsaris Commentaria cum Hircio. Item Ciceronis Tusculanæ quæstiones.

295. Julii Cæsaris Commentaria.

296. Rufi Festi Breviarium. Anonymi, forte Isidori Hispalensis, Chronica ab initio mundi ad tempora Heraclii & Sisebuti Principum. Anonymi Chronicon, seu Collectaneum ex Historia Landulfi de Columna à creatione mundi ad annum 1330. Item summum Chronicon de Vitis Pontificum, quod deficit in Marcellinum.

297. Titus Livius de Bello Macedonico.

298. Titus Livius de secundo Bello Punico.

299. Titi Livii Historia de Bello Carthaginensium.

300. Titi Livii Decas tertia.

301. Sallustii Historia cum Oratione Ciceronis in Sallustium, & Sallustii in Ciceronem cum Vitis Cornelii Nepotis.

302. Sallustii Historia cum invectiva Ciceronis in Catilinam, Catilinæ in Ciceronem.

303. Lucii Annæi Flori epitome.

304. Idem opus cum Anonymi Chronico ab orbe condito ad annum Christi 1300.

305. Suetonius Tranquillus, Vitæ Cæsarum.

306. Idem opus. Anonymi Chronica Imperatorum & Pontificum, desinit in Martinum IV.

307. Suetonii Historia.

307. Octaviani Stradæ Historia Romanorum Cæsarum à Julio Cæsare ad Rodulphum II. cum vetustis ipsorum nummis.

308. Idem opus.

309. Idem opus.

310. Idem opus.

311. Idem opus.

312. Historia Imperatorum Romanorum & Græcorum atque Tyrannorum cum eorum uxoribus & Consanguineis à Julio Cæsare ad Constantinum XV. ac eorum imaginibus ex statuis expressis.

313. Ejusdem Stradæ.

314. Conciones Annalium Cornelii Taciti cum argumentis & annotationibus Joannis Ferretii Pedemontani.

315. Galfridii Monumetensis Historia Britanniæ. Item alia Historia Britannorum Autore Anonymo. Eginardi vita Caroli Magni. Anonymi vita Ludovici Pii. Item vita Caroli Magni. Item vita Theodorici Gothorum Regis. Item brevis Chronica Regum Francorum. Dudonis de gestis Normannorum.

316. Historia dello scoprimento & acquisto dell India per li Portughesi scritta da Ferrante Lopes de Castagneda Italice.

317. Æneæ Silvii Historia Austriaca cum quodam Manuscripto Teutonico.

317. Idem opus.

318. Panormita de dictis & factis Alphonsi cum parallelis. Æneæ Silvii varia Diplomata & chartæ ad Regnum Hungariæ spectantia.

319. Nicolai à Villa-Gagnon Equitis Rhodiani Africana Cæsaris Caroli V. expeditio.

320. Æneæ Silvii Historia Flavii Blondi abbreviata. Martini Monachi Cisterciensis, Innocentii IV. pœnitentiarii, Chronica.

321. Chronicon Venetum, desinit in Andream Dandulum.

322. Historia Ottomanica Arabice scripta.

323. 324.

325. Jacobi de Vitriaco Historia Orientalis.

326. Robertus de Porta Bononiensis Liber Romuleon, seu de Gestis Romanorum.

327. Blondi Roma triumphans.

328. Anonymi Lusitanorum Regum Annales, seu Alphonsi I. Regis vita.

329. Joannis Abbatis Cluniacensis Historia. Notitia Episcopatuum. Vita S. Udalrici Episcopi & Confessoris. Chronicon Fratris Joannis Vicodurani. Hist. de quadam filia Regis Galliæ e Germanis rhythmis in Latinam Linguam à Giustino Globero Goarino conversa cum Anonymi tractatione de Sibyllis. Brevis vita Ladislai Regis Hungariæ. Alberti Crantzii Genealogia comitum Holsatiæ.

330. Pauli Diaconi Historia Miscellanea. Anonymi de Gestis Francorum. Item alia de Gestis Francorum.

331. *Historia de los Reyes de Castigla Don Enriquez III. y. IV.*

332. Anonymi qui Petrus Marsillus putatur, Historia fundationis Monasterii S. Joannis de Peina, & Historia Regum Aragoniæ.

333. *Historia de la Revelion de Grenada por Don Diego de Mendoza.*

334. Marci Pauli Veneti Histor. Orientalis.

335. Bartholomæi Faccii de Gestis Alphonsi Neapolitarum Regis.

336. Chronicon Regum & Ducum Austriacæ ab anno 685. ad annum 1434. in quo multa facta Principum, Pontificum Romanorum & Episcoporum Germaniæ continentur.

337. Guillelmi Caürsini Galli Historia obsidionis Rhodiauæ.

338. Hugonis Blotii Cæsarei Bibliothecarii Miscellanea Polonica à Regno Henrici III. Galliarum Regis usque ad sua tempora.

339. Diarium electionis Poloniæ anni 1587. Item Convocatio Varsoviensis, & Cuntœderatio Cracoviensis.

340. Varia Miscellanea Polonica quæ multa pertinent ad annum 1573.

341. Aimoini Historia Francorum. Vita Caroli Magni Auctore Eginardo. Item vita Ludovici pii, & aliorum Regum Franciæ, usque ad Ludovicum Grossum, cujus vita ex Sugerio adjungitur.

342. Gregorii Turonensis Hist. Francorum.

343. Idem opus. Item Adonis Viennensis Chronica.

344. Chronica Carolina.

345. Nitardi Angilberti Chronica. Flodoardi Historia. Marcus Episcopus Britonum Historia ejusdem Gentis. Quædam de S. Patritio. Item aliqua summorum Pontificum ex Anastasio. Versus de Trinitate. Histoire du Roy S. Louis. Chronique du Roy Richard d'Angleterre. Testamentum Petri de Alliaco. Quædam pertinentia ad Schisma inter Gregorium X. & Stephanum XIII. Joannis de Rupescissa Libellus notabilium eventuum futurorum.

346. Anonymi Historia Gallica, desinit anno 1380.

347. Guillelmus Armoricus de Gestis Philippi Magnanimi Francorum Regis.

348. Gesta Regum Francorum ab exordio usque ad Ludovicum Juniorem. Pauli Diaconi Historia Romanorum Imperatorum.

349. Roberti Blondelli oratio historialis in

forma Libelli ad Carolum VII. ad expellendos Anglos e Regno Galliæ, & ad auxilium Terræ Sanctæ præstandum.

350. Vita Caroli Magni Imperatoris. Pauli Diaconi Historia Longobardorum. Le Roman d'Amil, & Damis.

351. Monachus S. Dionysii de Gestis Francorum ad annum 1336.

352. Bedæ Venerabilis Libellus Retractationum in Acta Apostolorum. Eucherius Archiepiscopus Lugdunensis de laude Eremi. Aimoini Monachi Historia Francorum, Libri 4. Ejusdem Translatio S. Benedicti versu heroico.

353. Anonymi Gesta Francorum. Item Gesta Philippi I. Ludovici Grossi, & Junioris Regum Francorum. Historia Caroli Magni per Turpinum. Daretis Phrygii Historia Belli Trojani, cum Anonymi Historia Alexandri Magni. Justinus Historicus. Memoria quarumdam Abbatiarum Galliæ.

354. Anonymi Genealogia Regum Francorum à Marcomiro ad Philippum VI. Alia Historia Regum Francorum usque ad annum 1327. Humbertus de Romanis, dispositiones rerum tractandarum in Concilio Lugdunensi an. 1274.

355. Chronica Regum Francorum. Item Imperatorum & Pontificum Romanorum. Genealogia Comitum Tolosæ. Conciliorum Generalium & Provincialium brevis Historia.

356. Nicolai Bartholomæi Lochiensis Historia Ludovici Ducis Aurelianensis.

357. Anonymi Historia Francorum.

358. Quædam ad Lugdunensium Historiam pertinentia ab anno 1296. ad annum ....

359. Anonymi Gesta Trevirorum cum aliis Bullis ac diplomatibus ad eamdem Ecclesiam spectantibus.

360. Histoire de Cambray. Chronicon Martini Poloni. Anonymus de septem ætatibus mundi usque ad annum 1291.

361. Guillelmi Langei Ogdoades.

362. Lamberti Ardensis Presbyteri Ghisnensis, Ecclesiastica Historia.

363. Henrici Archidiaconi Hist. Anglorum.

364. Bedæ Historia Anglorum. Purgatorium S. Patritii, de Paradiso terrestri, & pœnis infernalibus.

365. Ricardi Gratfon Chronica Angliæ usque ad Regnum Elisabethæ in Linguam Hispanicam translata Pars 1ª.

366. Pars 2ª ejusdem operis.

367. *Varios Papelas tocantes à differentes Reynos in particular à Castilla.*

368. Capitulare Regum Francorum.

369. Petri Jacobi Tractatus de Duello. Joannis de Ligniano J. C. Mediolanensis Tractatus de Bello. Angeli Bononiensis Disputatio super edicto quodam de Banditis in Bello captis. Angeli de Ubaldis de Perusio Disputatio super quinque quæstionibus occasione Belli inter Paduanos & Veronenses. Alarici Regis leges.

370. Leges Salicæ. Capitularium Caroli Magni Libri 4.

371. Leges Visigothorum.

372. Leges Longobardorum cum Apostillis.

373. Excerpta ex Libro Etymologiarum de vocabulis legalibus Codicis Theodosiani. Libri 16. Novellæ Theodosii, Valentiniani, Marciani, Majoriani & Severi. Caii Institutionum epitome. Pauli sententiarum Libri 5. Codicis Gregoriani & Hermogeniani quædam. Papiniani quædam. Glossæ trium Linguarum particulæ **

374. Baldus in consuetudines Feudorum. Allegationes Guillelmi Hugonis Archiepiscopi Metensis, in Tractatu pacis Atrebatum anno Domini 1435.

375. Joannis de Parisio de potestate Papali & Regali. Bulla Bonifacii ad Philippum Pulcrum, & Responsio Philippi ad Bullam cum quæstione disputata super materia præcedentium Litterarum. Cleri Gallicani Epistola ad Bonifacium VIII. Anonymi Tractatus de jurisdictione Ecclesiastica. Octo quæstiones Philosophorum. Ockam de potestate utriusque jurisdictionis. Libellus de jurisdictione Ecclesiastica & temporali, Auctore Petro Bertrando, Episcopo Eduense.

376. Flores juris Civilis Ludovici de Padua.

377. Codicis Theodosiani Lib. 16. Novellæ Theodosii, Valentiniani, Marciani, Majoriani, Severi. Institutiones Caii. Pauli sententiarum Libri 5. Tituli ex corpore Gregoriani Codicis. Papiniani Responsum de pactis inter virum & uxorem. Tituli ex corpore Vulpiniani. Notæ juris explicatæ. Leges Burgundionum, Ripuariorum & Alemannorum.

378. Codex Theodosianus cum Aniani interpretatione. Novellæ & alia quæ in superiori codice præter notas juris & Leges Ripuariorum.

379. Tractatus de Legibus qui est Liber Quintus. Etymologiarum Isidori Hispalensis. Codicis Theodosiani compendium & alia quæ in codice 377. habentur præter notas juris.

380. Practica Masuerii.

381. Digestum vetus cum Glossa.

382. Digesti veteris Libri 12.

383. Codicis Justinianei Pars 1ª cum Glossa.

384. Decretum Gratiani cum Glossa.

385. Decreta & Constitutiones Hungaricæ à S. Rege Stephano usque ad annum 1567. Auctore Petro Menghino Illicino Italo Protonotario Apostolico.

386. Usatica Barcinonensia. Paces & Treguæ factæ apud Fontem de * Aldarum per Dominum Regem Ildefonsum I. & Petrum I. Item Jacobum I. & aliæ ejusdem Constitutiones. Conventiones Petri Alberti totius Catalauniæ inter Dominos & Vassallos. *Ordinament de Battaglia puesta en Barchenon.* Item Curiæ Barcinonenses per varios Reges celebratæ. Item Curiæ Perpiniani, Villæ Cernar. & Montis Leonis per Regem Petrum III. Item Curia Dertusæ per Eleonoram Reginam locum tenentem Petri III. Privilegia Civitatis Barcinonensis cum aliis instrumentis & privilegiis ad eamdem Civitatem spectantibus.

387. Ordinationum Regni Galliæ Repertorium.

388. Aloisii Mocenighi Venetiarum Ducis facultates Paduæ Potestati concessæ, cum variis ordinationibus ad eamdem Gubernationem spectantibus.

389. Varia Privilegia & disquisitiones ad Galliam pertinentes.

390. Constitutiones & Arresta varia ad Regaliam spectantia in Regno Galliæ.

391. Fœdus Imperatoris Maximiliani & Leonis X. Capitula confœderationis Leonis X. & Caroli V. Bulla Regni Neapolitani. Liga Clementis VII. contra hostes Italiæ. De Placentia & Parma, forma qua jurant Imperatores obedientiam summo Pontifici. Privilegium Othonis IV. concessum Pontifici & Ecclesiæ. Privilegia Imperatorum Pontificibus concessa. Bullæ Pontificum ad Imperatores pertinentes.

392. Abuberti filii Zachariæ Liber translatus a Magistro Girardo Cremonensi de Arabico in Latinum, qui Almanfor vocatus est.

393. Joannis Alexandrini commentaria in Epidemias. * * * * *.

394. Bartholomæus de proprietatibus rerum, excerptis de Libro proprietatum Magni Alberti.

395. Trattato delle Feriteper Maestro Bartholomæo * Serafino.

396. Galeni commentaria in Aphorismos Hippocratis translata a Constantino Monacho Cassinensi. Hippocratis Prognostica cum Galeni Commento. Item Liber de regimine acutiorum morborum. Joannis Liber. Theophilus de urinis. Philaretus de Pulsibus.

397. Joannicii Isagogæ. Aphorismi Hippocratis. Philaretus de pulsibus. Hippocratis, Prognostica. Theophilus de urinis. Galeni ars parva. Hippocratis de regimine acutiorum morborum. Liber dietarum universalium. Isaac Filii Salomonis Liber dietarum particularium. Item Viaticus ejusdem translatus a Constantino Africano Monacho Cassinensi. Ejusdem Liber Febrium & de urinis.

398. Joannes de Vessalia Papiensis Professor, de peste. * Ejusdem in Joannem Nichium.

399. Theodoricus Episcopus Cerviensis Ordinis Prædicatorum, Mulomedica.

400. Gilbertus Anglicus Liber Morborum, tam universalium quam particularium.

401. Serapionis Arabis de virtutibus Simplicium.

402. Roberti Lincolniensis Calendarium Astrologicum. Compendium Astrologiæ quatenus ad Medicinam pertinet. Petri Hispani Thesaurus pauperum. Joannicii Isagogæ in artem Galeni. Philaretus de pulsibus, & Theophilus de urinis.

403. Joannicii Introductio in artem Galeni. Theophilus de urina; Philaretus de pulsibus.

404. Joannis * Boësvii Regis Henrici II. Pharmacopœi Parangelmaton, id est, præceptiones Pharmaceuticæ.

405. Joannis Mesue opera medica.

406. Francisci Pedemontani opera medica. Nicolai Antidotarium.

407. Joannes Hermannus Reysengk Medicus Vratislaviensis de principiis medicis. Item de phthisi & peste.

408. Joannis Jacobi Puteolani consultatio de Armen. * pro Hieronymo.

409. Masse Medici Itali consultatio de phthisi pro Maximiliano Capellio Comite a Dietristain.

410. Jordanes Rufus de Calabria Miles Federici II. de ægritudinibus equorum, de avibus, de Falconibus, de avibus rapacibus earumque ægritudinibus, de quadrupedibus rapidis & proprietatibus canum.

411. Abohali, Asen Filii, Canon Medicus Tom. 2.

412. Ejusdem Tom. 3.

413. Anonymi Antidotarium universale.

414. Constitutiones variæ clarissimorum Medicorum.

415. Alia consilia clarissimorum Medicorum.

416. Secrets de Salerne. Traité de simples Medecines.

417. Dinamidis Antidotarium ex variis antiquis. Item liber Electuarii. Epitome emplastrorum, cathatricorum & alia ad Pharmaticam spectantia.

418. Anonymi Pathologia.

419. Chirurgica. Item de sanandis internis humani corporis morbis.

420. Quintus Serenus Samonicus cum Anonymi commentario.

421. * Ercheleus de cura equorum ad Bassum e Græco in Latinum translatus.

422. Anonymi liber de ægritudinibus particularibus & universalibus incipiendo à capite usque ad pedes.

423. Anonymi excerpta Categoriarum & Isagogarum. Abbo Floriacensis de ratione calculi. Ejusdem explicatio super calculum Victorii, seu Isagogæ Arithmeticæ. Ejusdem Epistola de Cyclo Paschali. Hieronymus de Monogamia ad Gerontiam.

424. Laurentii Vallæ Dialectica & alia ejusdem opera.

425. Joannes Molinerius de visu & oculorum debilitate. Item de aquis spiritalibus, & alia remedia.

426. Liber Mahauricii qui Averroës dicitur, Tractatus Medicus. Ejusd. Tractatus de Theriaca.

427. Liber Raziclis, (al. Razis) seu volumen secretorum Dei.

428. Platonis Dialogus cum Critone. Gorgias, Phædrus, Socrates. Item Socratis Atheniensis oratio habita die quo damnatus fuit ad mortem. Xenophontis Apologia. Ejusdem de contentione vitæ Tyrannicæ & privatæ. Basilius Ancyranus Episcopus de sæcularibus studiis. Plutarchus de educandis Liberis. Petri Pauli Justineopolitani de ingenuis moribus & studiis liberalibus. Franciscus Barbarus Venetus de re uxoria. Leonardus Aretinus liber de præconio trium Florentinorum Statuum.

429. Physica & Metaphysica Aristotelis. Item de somno & vigilia. Liber de vita & morte. De vegetabilibus plantis. De longitudine & brevitate vitæ. De juventute & senectute. De coloribus & physionomia.

430. Aristotelis de Historiæ progressu, motu, partibus, & generatione animalium.

431. Quæstiones Mechanicæ Aristotelis in Latinum translatæ cum Glossis N. Leonis.

432. Chalcidius in Timæum Platonis.

433. Porphyrii Isagogæ. Commentum Boëtii in Isagogas.

434. Alexandri Aphrodisiei Liber Emblematum interprete * Petro Appiano Patavino. Anonymi liber de nutrimento. Beati Thomæ responsio ad quosdam articulos sibi propositos.

435. Plinii Historia naturalis. Tom. 1.

436. Ejusdem Tom. 2.

437. Robertus Archiepiscopus Roccæ S. Joannis, Liber de proprietatibus rerum.

438. Caftigationes & annotationes in Plinii naturalem Hiftoriam.

439. Vincentii Belvacenfis fpeculum naturæ.

440. Ejufdem Tom. 11.

441. Anonymi, qui Albertus Magnus cenfetur, Compilatio ex dictis magnorum Virorum de bonis, feu de ordine univerfali.

442. Hugo de fex diebus cum Hiftoria ab initio orbis ufque ad Olympiadem 113.

443. Dominus de Aretio fons memorabilium univerfi ad Martinum V. cui præfigitur Sermo Laurentii Filii Auctoris contra detentor *** lib.

444. Joannes de Janduno Quæftiones fuper octo libros Phyficorum Ariftotelis.

445. Raimundi Lullii opera varia.

446. Ejufdem Quinta Effentia. Item *du doctrinal de la feconde Rhetorique fait par Bauldet Herenc*, cum variis carminibus Gallicis.

447. Magiftri Raimundi Sebudæ liber creaturarum, feu fcientia de homine ut homo eft.

448. Mariano Socini de fortibus ad Eminentiff. Cardinalem Nicænum.

449. Pachymerii Dialectica in Latinum tranflata.

450. Procli Licii opufcula tria. 1um de decem dubitabilibus fuper providentia. 2um de providentia & fato, & eo quod in nobis, ad Theodam Macharum. 3um de malorum fubfiftentia interprete Guillelmo de Morbero Archiepifcopo Counchi.

451. Thomæ Campanellæ Phyfiologia Epilogiftica. Item de Gentili Philofophia. Defenfio libri de fenfu Deorum & aliæ ejufdem Lectiones.

452. Archangeli Mercenarii Philofophi Patavini Commentaria fuper 1um librum de anima. Item fuper 1um librum Phyficorum cum ejufdem Tractatu de elementis.

453. Dominici Cardinalis Grimani Quæftio de intentione & remiffione.

454. Petri Pomponatii Profefforis Bononienfis de incantationibus.

455. Juliani Albertini Senogallienfis confilium ad conficiendum Lapidem Philofophorum. Anonymi Collectanea quædam de eadem re. Francifci Ifaci Orlandi Lapis Philofophorum. Magiftri Degenardi Monachi ordinis Auguftin. Tractatus de Lapide Philofophorum. Item Anonymi de Lapide Philofophorum Eleochus.

456. Joannis Chryfippi de Lapide Philofophorum Germanice & alia ad eamdem rem pertinentia. Item Anonymi Tractatus de Cœna Domini Germanice.

457. Boëtii Commentaria in Ifagogam Porphyrii.

458. Joannis Gonteri Phyficorum libri octo.

459. Senecæ de Beneficii clementia. Item Anonymi Fragmentum Hiftoriæ Romanorum.

460. Valteri, feu Gualterii Burlei Angli vitæ Philofophorum.

461. Joannis Bodini Heptaplomeres de abditis rerum fublimium arcanis.

462. Cæfaris Cremonini Profefforis Patavini Commentaria in 1um librum Ariftotelis de anima.

463. Petrus Pomponatius de fubftantia orbis.

464. Donatus Acciaiolus in Ethicam Ariftotelis.

465. Senecæ Epiftolæ. Item de remediis fortuitorum Declamationes & alia ejufdem opera.

466. Jeremiæ de Montagoone Compendium moralium notabilium.

467. Jeremiæ Judicis de Montagnone Compendium moralium notabilium. Item Anonymi moralis Tractatus.

468. Marci Tullii Ciceronis opera varia.

469. Boetius Severinus de confolatione Philofophiæ. Ejufdem de Mufica, liber 4us & 5us.

470. Anonymi liber de informatione Principum.

471. Laurentii Pozzati de Pontremolo Reformatoris totius urbis & orbis ad Alexandrum VII.

472. Liber Platonis. Chalcidius in Timæum Platonis.

473. Magiftri Lanfranci Mediolanenfis compendium Chirurgiæ.

474. Remigii Monachi Altifiodorenfis commentum in Geometriam Martiani Capellæ, & in eumdem Commentarium de nuptiis Philologiæ.

475. Strabonis Geographia.

476. Pars 2a ejufdem operis cum Epiftola Andreæ Epifcopi Alerienfis ad Paulum II.

477. Euclidis operum pars cum Anonymi Commentariis Latine.

478. Beda de temporibus & computo Ecclefiaftico.

479. Guidonis Bonati Aftrologia.

480. Gerberti Scholaftici Arithmetica, Bernelini Abaci Mufica, Arithmetica & Geometria. Gerberti ad Adalboldum nonnulla, Adalboldi ad Gerbertum nonnulla. Remi Favini verfus heroïci de ponderibus & menfuris, verfus Bedæ ad componendum horologium. De confectione horologii, & ad Medicinæ Lectorem. Anonymi quædam de Ionica Philofophia. Item ratio conficiendi varia inftrumenta Geometrica cum Aftrolabii præceptionibus.

481. Aftrologiæ Tractatus Hifpanice. Caffiodorus de tropis facræ Scripturæ. Magiftri Walterici Prioris S. Victoris Parifiis contra novas hærefes. Charta quod Comes de Grande prato nihil habeat in Villa Stæ Mariæ * Menra. Conventio capituli Remenfis cum Comite Odone de villa Rodigionis. Quædam de Pafchate. Genealogia Comitum Andegavenfium. Paffio SS. Martyrum Dionyfii Epifcopi, Ruftici Presbyteri, & Eleutherii Diaconi. Charta quædam Ecclefiæ Santonenfis. Anonymi Fragmentum hiftoriæ Trevirenfis. Quædam ex Concilio Bracarenfi. Stephani Comitis Epiftola ad uxorem de expeditione Jerofolymitana. Item alia Boëmundi, & Raimundi Comitis, & Ducis Godefridi, & Hugonis Magiftri. Incerti de Templi Jerofolymitani & aliorum Galliæ Templorum dedicatione. Carmen contra bonum Malannum. Catalogus Reliquiarum Ecclefiæ Antifiodorenfis. Hiftoria Epifc. Antifiodorenfium ab anno 1277. ad annum 1373. Præceptum Clodovei Regis pro Ecclefia Foffatenfi. Epiftolæ Beldigifilii Archidiaconi de loco Foffatenfi. Epiftolæ Beldigifilii Archidiaconi Foffatenfis. Epiftola Aldoberti Epifcopi ad S. Bolnfenum Abbatem de libertate Foffatenfis Ecclefiæ. Quomodo Foffatenfe Cœnobium a S. Martino Papa confirmatum

firmatum sit. Novum Fragmentum quod censetur Sallustii. Codicis Theodosiani Fragmentum. Privilegia Universitatis Parisiensis. Musicæ Boëtii Fragmentum, eum antiquo Senatusconsulto Spartanorum in laudem Timothei Milesii. Avieni versus aliquot. Quædam de re Grammatica ex Hieronymo & Augustino. Processus verbalis visitationis in Domo Dei Parisiis factæ, eum Constitutionibus pro Reformatione illius Ecclesiæ. Cyrilli Presbyteri Eremitæ Montis Carmeli liber de oraculo Angelico ad Abbatem Joachim cum expositione Giberti Anglici.

482. Anonymi Astrologica quædam. Item Canones Azarchelis eum tabulis Astronomicis.

483. Francisci Juntini tabulæ Astronomicæ ad Catharinam Christianissimi Caroli IX. Francorum Regis Matrem.

484. Astronomica quædam ex Beda & Isidoro. Bedæ de sex ætatibus mundi, & de 7a. & 8a. ætate sæculi futuri, quæ omnia sub titulo Bedæ libri de Sole continentur. Ejusdem Bedæ liber de Luna. Ejusdem liber 3us. de natura rerum. Ejusdem de locis Terræ Sanctæ. Item de Astronomia, quorum caput ultimum continet expositionem Chalcidii in Timæum Platonis de sensibili. Item versus de Martyrologio & calendario imperfectus.

485. Instrumentorum Astronomicorum delineatio.

486. Boëtii Musica.

487. Euclidis liber de speculis. Archimedes de figuris. Abbreviatio Perspectivæ per Fratrem Joannem de * Patthan Aocomota. Libri Apollonii de Pyramidibus. Liber de speculis comburentibus. Liber Carastonis de ponderibus.

488. Michaëlis Coigneti usus duodecim divisionum Regulæ Pantometræ.

489. Anonymi, qui in fine operis Campanus nuncupari videtur, Theorica Planetarum.

490. Petri de Alliaco Tractatus quidam Astronomici. Joannis Gersonis Trilogium Astrologiæ Theologizatæ; in Editis legitur moralizatæ, & adversus doctrinam cujusdam Medici Montis-Pessulani. Joannis de Cusa Tractatus quidam Astronomici, partim editi, partim manuscripti.

491. Fragmentum de ratione temporum, quod Bedæ censetur. Item de ratione computandi per manuum articulos. Kalendarium de globo terræ. Cyclus solaris S. Hieronymi. Item alia computa Ecclesiastica.

492. Computus Græcorum & Latinorum, cum computo Concilii Nicæni, eum aliis ad eumdem computum pertinentibus, inter quæ Theophili & Cæsarei de Paschate Fragmentum. Elpericus de computo Ecclesiastico ad Asprum. Claudius de sex ætatibus ad Adonem Presbyterum, quibus adjungitur Regula Beati Augustini cum expositione Hugonis de S. Victore Typis impressa.

493. Frontonis Ducæi annotationes in Pomponium Melam.

494. Inceni Tractatus de oculo & visu.

495. * Alchabis Rabedilazis introductiones in Astronomiam. Marriani & Alfragani Astrologia. Liber imbrium a Jafra Indo confectus, deinde a Gilenio Mercurino abbreviatus. Centiloquium Ptolemæi cum commento. Halii de electionibus horarum libri duo. Joan. Hispalensis Isagogæ in artem judiciorum Astronomiæ. Liber Jebiorh Benchorezen de imaginibus Astronomiæ. De mirabilibus effectibus Tonitrui & coruscationis. Capitulum pro minutione facienda, pro Medicina laxativa & restrictiva administrandis. Tractatus Algafalar. Liber electionum Jaëlis Israëlitæ. Ejusdem liber temporum. Epistola Messehalach de decem domibus, & eclipsibus. Liber florum Albumazar. Gabala Magistri Petri Philomeni de Dacia ad inveniendam propositionem cujuslibet numeri.

496. Petrus Dane de S. Audomaro de Quadrante. Præfatus de Massilia de Quadrante.

497. Beda & Isidorus de natura rerum. Hygini Astronomica. Anonymi ratio computi. Ethici Philosophi Cosmogedia a Hieronymo Presbytero translata. Hermeneumata, seu vocabularium Planetarum.

498. Guillelmus Cop Basiliensis Tractatus Astrologicus ex variis antiquis desumtus.

499. Anonymus, qui Beda censetur, de cursu Solis & Lunæ per annum. Breve quoddam Chronicon usque ad annum 1294. Anonymi abbreviatio Chronicæ per mundi ætates, quæ Bedæ censetur. Fragmentum historiæ Vezeliacensis circa annum 1165.

500. Euclidis Geometria cum expositionibus. Geometrica quædam, inter quæ Boëtii liber ex Euclide, ad Patricium filium.

501. Liber de scientia Astrolabii Auctore Ablcacim de Macherit. Item Regula de motibus Planetarum. Item Liber introductionis qui & pulveris dicitur. Item Canones de motibus cælestium corporum. Item Liber de constitutione & opere Astrolabii. Albumazar, qui & Aifar, liber de significationibus judiciorum Ptolemæi Quadripartitus. Aleabitii introductorium planisphæricum Ptolemæi.

502. Moderni cujusdam Aphorismi ac tabulæ Astronomicæ.

503. Tabulæ Alphonsinæ. Hali electiones horarum. Liber Alcandi de pronosticatione aëris. Albumazar de Floribus & de iis quæ significant res superiores in inferioribus. Liber Messehallach de eclipsi Solis & Lunæ. Albumazar de igne. Zehel introductorium, & de judiciis auctorum.

504. Chiromantia.

505. Joannis Trithemii Steganographia. Picatrix Hispaniensis ab Alphonso Rege Hispano ex Arabico in Hispanum translatus. Theophrasti Paracelsi liber de cœna Domini ad Clementem VII.

506. Erasmi Ortii Musica ad Cardinalem Grimanum.

507. Hygini Astrologia. Arati Epitome Phenomenôn. Prisciani Grammatica. Versus Ciceronis de signis. Exceptio de Astrologia. Petosiridis Philosophi Epistola.

508. Euclidis elementorum lib. 6. Boëtius de Arithmetica. Practica Arithmetices seu Algebra. Tractatus de Sphæra. Practica Quadrantis. Item calendarium Ecclesiasticum.

509. Tychobrahæ Solis & Lunæ motus diarii ad annos Christi 1598. 1599.

510. Ejusdem stellarum octavi orbis inerrantium accurata restitutio.

511. Dionysius Exiguus de Cyclo Paschali cum Tabulis Paschalium cyclorum usque ad annum 1229. ad quorum marginem varia ad historiam pertinentia notantur. Ejusdem Dionysii exigui Epistola ad Bonifacium Primicerium, & alia ad eumdem computum. Anonymi brevis expositio super libellum de natura rerum. Bedæ liber de natura rerum. Item de temporibus. Item vita beatæ Bertæ.

512. Julius Firmicus. Computus Philippi de Thaune. Ludovici Pii conquestio de crudelitate & defectione militum suorum, & scelere filiorum suorum, in sua depositione patrato.

513. Boëtius de Musica.

514. Vitruvius de Musica.

515. Idem opus. Item modus conficiendi Glutina varia. Item * Boxica coctionis plumbi, & alia.

516. Vitruvii Architectura. Item Anonymi antiqui de diversis Fabricis Architectonicis.

517. Vitruvius.

518. Antonii Averulani (*al.* Averulini) Architectura ab Antonio Asculano e materna Lingua in Latinum conversa.

519. Palladii Agricultura. Excerpta de Architectura, & libris Vitruvii, Pollionis & aliorum antiquorum. Vegetii Renati Epitome rei militaris.

520.

521. Variorum Architectorum delineationes portarum & fenestrarum, quæ in urbe Florentiæ reperiuntur.

522. Delineationes frenonum equestrium.

523. Idem opus.

524. Idem opus, & alia ad equorum curam pertinentia.

525. Octaviani Stradæ illustrium Virorum Tomi quinque.

526. Tomus secundus.

527. Tomus tertius.

528. Tomus quartus.

529. Tomus quintus.

530. Insignia præcipuarum familiarum cum expositionibus Germanice. Tomi duo.

531. Idem opus.

532. Idem opus.

534. Insignia variarum Italiæ familiarum.

535. Venetiarum familiarum insignia.

536. Franciscus de Chaumes, *le Blason des Armoiries des Nobles, pour servir aux Comtes de Brioude.*

537. Incerti Auctoris Gallici de insignibus tractatus.

538. Insignia domus Austriacæ, & aliarum Germaniæ.

539. Insignia diversa.

540. * *Marche de' Cavalli.*

541. Statuta Venetorum & leges libris 5. comprehensæ sub Nicolao * Tusculo Duce anno 1242.

542. *Boëtio della consolatione della Philosophia tradoto en Italiano, è commentato da un Frate dell' ordine de' Predicatori.*

543. Onuphrii Panvinii compendium. Tractatus de variis modis eligendi Pontifices cum aliis tractatibus, ad electiones Pontificum & Sedis Apostolicæ jura pertinentibus.

544. Relatione della Reverenda Camera Apostolica nel Pontificato di Gregorio XIII. cum variis relationibus de diversis Europæ, ac præsertim Galliæ rebus.

A

545. Lettere diverse di Girolamo Mei sopra diverse materie Matematiche particolarmente della Musica.

546. Lorenzo Tebalducci Jacomini della nobiltà delle Lettere, e dell' armi.

547. Francesco Collucci di Pescia nota de' Prezzi di tutte le speditioni della corte di Roma.

548. Marcello Marchesi del arte di combattere special contra Turchi.

549. Raguaglio de' successi della guerra tra Paolo IV. & Filippo Re di Spagna con varie lettere & instruttioni del medesimo Soggetto.

550. Bernardino Bulgarucci discorso diretto a' Cardinali per dimostrare che non puo esser Papa chi non è Cardinale.

B

551. Alberto Vimini Historia delle sollevationi de' Cosacchi contra il Regno di Polonia.

552. Commentarii per Italia, Francia e Spagna l'anno 1581. scritti da un familiare degl' Ambasciatori di Venetia à Philippo II. Re di Spagna.

553. Lorenzo Pezzato de Pontremoli riforma della citta di Roma, e del Mondo tutto ad Alessandro VII.

554. Lettere de Gio. Battista Amaltheo.

555. Carmina quædam Antonii Panormitæ. Rime diverse del * Guardi Malatesti. Nicolo Cicco da Fiorenza, & altri con alcune Lettere di Monsig. Stephano da Porcari da Roma, & altre cose diverse.

556. Rime & altre cose diverse dell' Eccmo. Sig. Duca Salviati.

C

557. Lettere del Peranda.

558. Vita S. Stephani junioris.

559. Gregorii Nazianzeni Sermones. Item expositio historiarum variarum, quarum in ejusdem Gregorii Sermonibus fit mentio.

558. Lettere di Simmaco in Italiano.

559. Relatione della corte di Roma.

560. Prospero Parisio ultima aggiunta all' Antichità di Roma.

561. Capitoli della natione Fiorentina habitante in Lione l'anno 1501.

562. Relationi diverse circa i negotii di Venetia.

563. Instructiones Xisti IV. Innocentii VIII. Alexandri VI. & Julii II. ipsorum Legatis traditæ.

D

564. Relationi, e scritture diverse dell' Inquisitione di Spagna.

565. Historia Peruana unius anni Hispanice.

566. Henrique de Sylva Memorial de que se dive proveer no Stado Oriental d'India. Optimus de Cavisiis de excellentia spiritualis Imperii ad Joannem XXII.

567. Substractio obedientiæ Caroli Regis Gallorum a Benedicto de Luna facta anno 1398. Item orationes & alia pertinentia ad bellum Caroli Regis Francorum & Henrici Regis Anglorum. Oxoniensis Academiæ Epistola ad Ricardum Anglorum Regem anno 1395. Privilegia Normannorum per Ludovicum Francorum Regem concessa anno 1223. Item alia Privilegia quorumdam Galliæ locorum. Bulla Clementis VI. Ordinationes quæ-

E

dam Gallicæ anno 1379. Substractio per Joannem Aragoniæ Regem anno 1387. facta Domino Papæ super collatione Beneficiorum. Angliæ Statutum super collatione Beneficiorum. Martini V. Bulla. Copia substractionis obedientiæ per Electos & alios Prælatos Ecclesiæ Leodicensis facta anno 1399. Tractarus quidam Gallicus de jurisdictione Papali circa Beneficia. Catalogus Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum ad nominationem Regis Galliæ spectantium. *Arrests de la Chambre du Domaine* ab anno 1483. usque ad annum 1568. Arresta varia sub hoc Titulo: *Regales & eas Royaux.* Amadei Hispani Ordinis S. Francisci observantiæ, Prophetiæ. S. Basilii Archiepiscopi Cæsariensis Homilia contra iracundos, Græce. Lancfrancus de Confessione celanda. Fragmentum Dialogi S. Hieronymi adversus Luciferianos. Tractarus Anonymi de Matrimoniis clandestinis. Gentiani Herveti oratio de Ascensione Domini ad Patres Concilii Tridentini. Articuli propositi a Reverendissimis Legatis ejusdem Concilii Theologis. Theologorum Parisiensium admonitiones contra Hæreticos pro Imaginum veneratione anno 1561. Sommaire des Articles presentés au Roi par les Députés, anno 1575. Item alii articuli anni 1566. Conquestio Ludovici Pii Imperatoris contra milites & filios. Relatio quædam de S. Sebastiano. Visio Caroli III. Imperatoris. *Traité de Paix entre les Rois de France, d'Espagne, & le Duc de Savoye. Fables Morales* carmine Gallico a quadam muliere compositæ, & recentiorum carmina quædam.

568. *L'Avarchide di Luigi Alamanni.*

569. Ejusdem operis Tom. secundus.

570. Militia Maritima di Ludovico Dolce Venetiano ò vero di Messer Christofano Canale, spiegata da Messer Ludovico Dolce.

571. Index Græcorum codicum Bibliothecæ Vaticanæ Græce.

572. Antiquitates Constantinopolitanæ. Index Bibliothecarum Constantinopolitanarum, Vaticanæ, Marcianæ Venetiis. Item Bibliothecæ Reginæ Matris Catharinæ Mediceæ. Bessarionis Cardinalis, & Petri Gellii Epistolæ duæ. Goueani Poëmata. Ordo Dietarum Imperialium.

573. Inventaire des volumes Manuscrits de M. Dupuy. Tom. I.

574. Tom. II.

575. Numismata aurea Gastonis Ducis Aurelianensis, quæ sunt in Gazophylatio Ludovici XIV. Regis Christianissimi reportata.

576. Henrici Huntendonensis Archidiaconi Historiæ Angliæ Lib. X.

577. Variæ Scripturæ contra Jesuitas.

578. Albrici, ut censetur, Philosophi de Deorum imaginibus.

579. Antonii de Tempo Patavini ars Rhythmorum Vulgarium cujusque generis.

580. Pyrrhi Ligorii opera a numero 580. ad numerum 597. Tom. 18.

598. Leonardi Hulmer Commentaria in quibus variæ formulæ Epistolarum Ecclesiasticarum continentur.

599. Nicolaus Nugton de officio Militari & de insignibus nobilitatis. Nesson, Oeuvres poëtiques. Nigelli Speculum stultorum versu.

600. Boëtius, Arithmetica & Musica.

601. Donati Commentaria in Terentium.

602. Donati in Virgilium Commentaria.

603. Marci Tullii Ciceronis opera.

604. Quintiliani Institutiones oratoriæ.

605. Papiæ Vocabularium.

606. Isidori Hispalensis Etymologiarum Libri 30. Fulgentii expositio Sermonum antiquorum.

607. Isidori Etymologiæ.

608. Dionysii de Burgo Expositio in Valerium Maximum. Anonymi rerum memorandarum Libri tres. Plinii de viris illustribus. Joannis Foresti exequiæ Turno, sive Æneidos Liber 13us & 14us.

609.

Libri Græci.

610. Catena Græcorum Patrum in Evangelium Joannis.

611. Tom. 2.

612. Divi Basilii opera.

613. Catena Patrum in Genesim.

614. Sermones diversi SS. Patrum per anni circulum.

615. Passiones diversæ S S. Martyrum.

616. Nicetæ Episcopi nuncupati Expositio in quatuor Evangelia & Acta Apostolorum. Item Theophylactus in Epistolas Pauli.

617. Simeonis junioris Theologi Sermones.

618. Menæi Græcorum Pars 2. Dominica Adventus usque ad finem Februarii, &c.

619. Simeonis junioris, Theologici Sermones.

620. S. Joannis Chrysostomi Interpretatio in Epistolam ad Romanos.

621. Ejusdem Expositio in Joannem incipiendo a medio capite Sexto.

622. Basilius, seu Petrus Laodicensis, in Evangelium Matthæi. Victor Anoochenus in Marcum Evangelistam Titus Bostrorum Episcopus in Lucam. Item Incerti Expositio in Evangelium Joannis.

623. Athanasii Sermones tres.

624. Vita S. Stephani junioris.

625. Gregorii Nazianzeni Sermones. Item Expositio Historiarum variarum, quarum in ejusdem Gregorii Sermonibus fit mentio.

626. Ejusdem Gregorii Homiliæ.

627. Epistolæ & Acta Apostolorum quæ per anni circulum recitantur.

628. Triodium Græcorum.

629. Pentecostarium Græcorum cum Synaxarii parte.

630. Basilii Magni Homiliæ diversæ.

631. Evangelia per anni circulum.

632. S. Gregorii Nazianzeni Sermones.

633. S. Ephremi opera.

634. Anastasii Sinaitæ Sermo de jejunio, & in Sextum Psalmum. Joannis Climaci opera.

635. Catena Græcorum Patrum in Lucam. Item alia expositio in Joannis Evangelium.

636. Isaaci Syri Sermones Ascetici. Nicetæ Pectorati Stethati Sermo per interrogationem & responsionem, & alia ejusdem opera. Nilus de oratione. Evagrii Sententiæ. Joannis Carpathii capita 117. & alia ejusdem opera.

637. Acta VI. Synodi.

638. Photii Nomocanon cum scholiis Balsamonis.

639. Joanois Zonaræ Expofirio Canonum. Gennadii Patriarchæ Epiftola eircularis. Sifinnii Expofitio Canonica. Incerti de nuptiis vetitis & legitimis variæ decifiones Synodales, & Deereta Patriarcharum Conftantinopolitanotum de nuptiis. Joannis Damafceni Epiftola de confeffione & faeultate dimittendorum peccatorum. Petri & Pauli Apoftolorum ordinationes Canonicæ. Collectio ex legibus civilibus de nuptiis. Anonymi collectio & expofirio Univerfarum Synodorum, & ubi, quando, & cujus rei caufa eongregatæ fint. Conftantini cooftitutio ad Sylveftrum Papam. Collectio ex variis Patribus de Feftis Deorum. Item Anonymus de Azymo. Item Nicolai Patriarchæ Conftantinopolitani Refponfio ad quemdam Mooachum, ubi plura de Feftis. Ordo Archiepifcoporum & Metropolitanorum. qui Epifcopi ex fuis Sedibus ad alias tranflati fint. Petri Chartophylacis Refponfiooes ad interrogata cujufdam Monachi. Leonis Sapieotis Imperatoris quædam de virtutibus. Quædam ex IX. Canone Joannis Jejunatoris. Ejufdem Joannis Jejunatoris Synopfis per Matthæum quemdam. Nicetæ Heracleenfis Refponfum. Nieephori eoofeffus Patriarchæ Conftantinopolitani. Canones ex ejufdem conftirurioo ibus. Selecta ex Refponfionibus Joannis Citrii. Ioterrogationes quædam S. Anaftafii Sinaitæ. Anonymus fchifmaticus de Proceffione Spiritus Sancti.

640. Ephremi Syri opera quædam.

641. Ariftotelis opera cum veteri Commentario cujufdam Mytilenenfis.

642. Anonymi Dogma de anima. Selecta quædam ex Leonicii & Photii Amphilochiis. Theodori Abucharæ Dialogi quidam adverfus hæreticos. Anooymi Canon Muficus.

643. Alexander Aphrodifienfis in Metaphyficam Ariftotelis.

644. Afclepii Tralliani Commentaria in Metaphyficam Ariftotelis.

645. Dexippi Platonici in Categorias Ariftotelis Dialogus.

646. Proclus Diadochus io Timæum Platonis.

647. Nicephori Blemmydæ de quinque vocihus. Georgii Pachymeræ Philofophiæ Libri 12.

648. Galenus de compofitione medicamentorum.

649. Ejufdem Prognofticon de dieta io acutis, de Sanitate fruenda & de oatura hominis.

650. Plutarchi opera.

651. Diophanti Arithmetica in cujus calce quædam ex Maximo Planude adjunguntur.

652. Vetus Gloffarium Græcum quod non ultra Literam A. progreditur.

653. Catonis Sentenriæ ex Latino io Græeum tranflatæ a Maximo Planude. Ejufdem Planudis Epitaphium auctore Gregorio quodam. Boëtius de confolatione Philofophiæ ab eodem Planude tranflatus.

654. Xenophontis Cyropædia.

655. Diodori Siculi Libri 5. ab 11° ad 15um.

656. Procopii Hiftoria Gotborum.

657. Nicephori Blemmydæ Logica.

658. Joannis Curopalatæ Hiftoria a morte Nicephori ad Ifaacium Commeoum.

659. Ifocratis orationes.

660. Homeri Odyffea.

661. Idem opus. Item Batrachomyomachia & Hymni.

662. Pindari opera eum veteri Scholiafte. Item Homeri Batrachomyomachia eum fcholiis antiquis. Ejufdem Iliadis 1us Liber cum veteri quodam interprete. Hefiodus cum annotationibus antiquis. Æfchylus cum antiquo Scholiafte. Theocriti Idyllia eum Scholiis.

663. Ptolemæi Dionyfiaca.

664. Idem opus.

665. Strabonis Geographia.

666. Claudii Ptolemæi Geographia.

667. Juliani Imperatoris Mifopogon. Nonni Abbatis Expofitio Græcarum Hiftoriarum quarum meminit Nazianzenus in Epitaphio S. Bafilii. Philoois Judæi opufculum: quod deterius potiori infidiari foleat. Alypii Ifagogæ Muficæ. Nicomachi Gerafeni Pythagorici Enehiridion Muficæ. Heronis fpiritalia. Euclidis Ifagogæ Harmonicæ. Ejufdem divifio Canonis. Ariftoxeni Harmonica. Gentiani Herveti oratio qua 6um Canonem Concilii Chalcedonenfis apud Grarianum dift. 80. iorerpretatur.

668. Julii Africani Ceftorum Liber 7us qui eft de re militari.

669. Incerti auctoris de toleranda & propulfanda obfidione. Item excerpta de militaribus ordinatiooibus.

670. Alexander Aphrodifienfis in Metaphyficam Ariftotelis.

671. Theodori Metochitæ Commentaria in Phyficam Ariftotelis. Item io Libros de anima, de cælo, de generatione & corruptione, de memoria, & reminifcentia, de fomoio & vigilia, de infomniis, de divinatione per fomnium, de motu animalium, de brevitate & longitudine vitæ, de fenectute & juventute, de vira & morte.

672. Pauli Acginetæ opera.

673. Pfalmi Davidis, Symbolum Athanafii, Litaniæ Sanctorum in Gallicum Sermonem tranflatæ.

Libri Historici.

674. Ovidii Metamorphofes in Gallicum tranflatæ per Chriftianum Le Gouaiz * de Ste. More.

675. Vincentii Bellovacenfis Speculum hiftoriale ex Latino in Gallicum Sermooem tranftatum per Joannem de Vignai.

676. Hiftoria S. Graal ex Latino in Gallicum verfa per * Luche-equitem, & Dominum Caftri del Gaut.

677. Livre qui eft appellé: Tréfor qui parle de la naiffance de toutes chofes.

678. Chronique Martinienne.

679. Hiftoire du monde en vers François.

680. Titi Livii Hiftoria Gallice per Fratrem Petrum Bertrevre (*al.* Berthievre) juffu Joannis Regis Galliarum. Decas 1a.

681. Sequitur idem opus. Decas 2a.

682. Sequitur idem opus. Decas 3a.

683. Suetone des faits de Jules Cefar felon Lucain & autres Hiftoriens Romains.

684. La Conquefte de Jerufalem en profe.

685. Martini Poloni Chronicon. Item Anonymi Chronicon a Carolo Magno ufque ad Ludovicum Patrem S. Ludovici.

686. Chronica Francorum pet Monachos S. Diooyfii Gallice.

687. Chronicon Normanniæ usque ad annum 1422. Gallice.

688. Quintus Curtius de Gestis Alexandri Magni, Gallice.

689. Chronicon Francorum usque ad Regnum Ludovici XI. Gallice.

690. Titus Livius per quemdam Fratrem Petrum in Gallicum translatus & explicatus ad Joannem Regem Francorum.

691. Chronicon, seu Historia de Gestis Godefridi Bullionis, Gallice, cujus Autor censetur Nicolaus Falcon.

692. Mémoires de Martin du Bellay, Tom. 1us.

693. Ejusdem Tom. 2us.

694. Ejusdem Tom. 3us.

695. Le Roman de Lancelot du Lac.

696. Chronique du Roi Artus.

697. Chronique de France depuis le commencement du monde jusques en l'an 1360.

698. Jean Froissard, Histoire de France jusques en l'an 1350.

699. Mémoires de Michel de Castelnau.

700. Varia de antiquitatibus Gallicis. Item de antiquitate Franciæ lib. 4us. cui Titulus, Caroli Magni Regnum. Synodus Aquisgranensis sub Carolo Magno. Caroli Calvi coronationis Gesta. Registrum Curiæ Franciæ de feudis & negotiis Senescalliarum Carcassonæ, & Bellicadri, & Tolosanæ, & Cadurcensis, & Rutenensis. Continuatio Sigiberti ex variis auctoribus. Excerpta ex Epistolis Abbonis Floriacensis & Gerberti Remensis. Paulini Aquileiensis Epistola adversus Felicem Urgellitanum & Elipandum Toletanum.

701. Descendans de Jean Roi de France. Cérémonie du Baptême de Charles d'Orleans Dauphin de France, fils de Charles VIII. Valor marchæ argenti ab anno 1288. ad annum 1394. & alia de cursu marcharum & florenorum valore statuta, & ordinationes variæ Regum Francorum in quarum fine adjungitur Chronicon Regum Franciæ usque ad Franciscum I.

702. Codex Justinianeus Gallice. Item consuetudines Feudorum cum Glossis.

703. Forme d'ancienne pratique sur les vieilles Ordonnances.

704. Formularium Litterarum ad varios Galliæ Primates, & alia ad Galliæ feuda & regimen spectantia.

705. Vetustæ consuetudines Bellovacenses per Philippum de Beaumanoir.

706. Ordinationes variæ Regum Francorum in Parlamento Parisiensi.

707. Traité d'Astrologie.

708. Aristotelis Ethica in Gallicum sermonem translata per Nicolaum Oresme Decanum Ecclesiæ Rothomagensis jussu Caroli V. Regis Francorum.

709. Traité de Cambray, & alia ad Flandriæ & Gueldriæ negotia spectantia, inter quæ Epistolæ variæ Alexandri Farnesii, & Dieghi de Ibarra.

710. Registrum Literarum Domini du Mortier, Regis Galliarum oratorem apud Pontificem, ad eumdem Regem.

711. Tractatus inter Anglos & Batavos de Indis Orientalibus.

712. Nicolai Tronchia relatio Regni Franciæ ad Serenissimam Suecorum Reginam.

713. Varia de Monetis Francorum, & Sigillis Regum Franciæ cum Iconibus & earumdem valore. Incipit Tractatus a Philippo avo Divi Ludovici usque ad Franciscum I.

714. Idem opus.

715. Idem opus.

716. Idem opus.

717. Idem opus.

718. Idem opus.

719. Idem opus.

720. Idem opus.

721. Jean L'Huillier & Jean Grollier, Traité des Monnoyes d'or & d'argent étrangeres, cum earumdem Iconibus.

722. Jean de Meun Roman de la Rose. Item le Testament abregé, la Traduction de la consolation de Boëce, & son Codicile.

723. Epistolæ Divi Ignatii Gallice.

724. Livre appellé l'arbre des batailles.

725. Chartularium Collegii Secretariorum atque Notariorum Regiorum, inter quæ variæ Pontificum Bullæ & Regum Constitutiones.

726. Caroli Regis Franciæ constitutiones anno 1493. Item aliæ ordinationes factæ per gentes Cameræ Inquestarum de variis rebus circa annum 1340. *& seq.*

727. L'horloge de sapience, cujus Autor censetur Henricus Suso Ordinis Prædicatorum; in Gallicum sermonem translatus censetur a Religioso quodam Lotharingo Ordinis Franciscani.

728. Enumeratio censuum & redituum Canonicorum Ecclesiæ S. Mederici Parisiensis, cum aliis chartis ad eosdem Canonicos pertinentibus.

729. Anonymi dicta magis notabilia Regum & Ducum Franciæ.

730. Carmina quædam Gallica Auctoris incerti.

731. Boëtius de consolatione Philosophiæ carminibus Gallicis explicatus.

732. Incerti quædam carmina Gallica.

733. La Table de Salomon.

734. Mémoires de France sur Loüis XI.

735. Anonymi, les Gestes du Roi de France.

736. Commentaria Julii Cæsaris Gallice.

737. Christine de Pisan des faits & bonnes mœurs du Roi Charles V.

738. Romandu Normand dit le Bostrer, *un autre manuscrit a*, le Bestier, & alia multa spiritalia, & expositio Psalmi *Eructavit*.

739. Nouvelles de la Reine de Navarre.

740. Brutus & histoire des Bretons usque ad ann. 548. per Galfroy Monumetens.

741. Alebrandi de Sion Tractatus de vita hominis a conceptione ad mortem conscriptus anno 1234. occasione Concilii Generalis sub Innocentio.

742. Jean de Mandeville histoire de l'état de la Terre-Sainte & des merveilles qu'il y vit.

743. Le Roman de la Rose par Guillaume de Lorris.

744. Septimus liber politicorum & œconomitica Aristotelis Gallice per Nicolaum Oresme. Le 5e. livre du Champion des Dames. Remontrance de Philippe II. Duc de Bourgogne au Roi Charles VII. Réponse faite à Mantoüe par le Pape Pie II. aux Ambassadeurs du Roi de France.

745. Le miroir des vertus & des vices du monde, ex Vincentio, ut censetur Bellovacensi.

746. Liber precum Gallice.

747. Anonymi le livre des bonnes mœurs.

748. Chroniques abregées du commencement du monde jusqu'au temps du Pape Jean XXII.

749. Guillaume Budée, l'institution d'un grand Prince.

750. Historia Regum Francorum usque ad Carolum VII. Gallice.

751. Le geste des Romains compilé ensemble de Salluste, de Suetone & de Lucain.

752. Anonymi Tractatus Gallice de Cometis. Frere Gilles de l'ordre des Prêcheurs, traité des Cometes. Libellus Halü de collectione proprietatum Lunæ. Anonymi Tractatus de Astrologia, & alia in defensionem Astrologiæ.

753. Généalogie de la Maison d'Habsburgh. Mémoires de la Ligue.

754. Roman de la Carette. Roman du Cavalier au Lioo. Roman de la Rose autre que le vulgaire. Roman de Menangis de Portesque par Raoul de Houdan, *d'autres lisent*, de Meraugis de Porlesguez.

755. Honoré Bonnet l'arbre des batailles.

756. De l'office du Roi d'armes & de son institution. Des façons de Blasons. Chronique des Rois de France jusqu'en 1422. Généalogie de quelques Comtes de Boulogne, Luxembourg, Hollande & Zelande. Ordonnance pour les gens de guerre. Des droits du Connétable, Maréchaux de France & autres. Fragmentum de partibus urbis Romæ. Fragmentum de ponderibus. Item de mensuris Latine per Jacobum Fabrum.

757. Jean Golein. Translatio incerti cujusdam tractatus in linguam Gallicam factus anno 1369. jussu Caroli Regis Fraocorum, in quo agitur de Pontificibus, de Imperatoribus, Regibus Galliæ, Comitibus Tolosanis, de bistoria Conciliorum, de Missa, de Christi Discipulis, de Episcopis Lemovicensibus ac Tolosanis, & de Prioribus Ordinis de Grande-Monte.

758. Marci Pauli itinerarium Gallice.

759. Historia Caroli VII. per Joannem Monachum S. Dionysii.

760. Les singularités de Londres & antiquités d'Angleterre.

761. Coûtumes du Châtelet; de Paris, & d'Orleans.

762. Histoire de Barlaam & Josaphat en François.

763. Mémoires du Duc de Rohan.

764. Traité sur le droit de succession du Roi Louis XII. ès terres du dernier Duc de Bourgogne Charles. Anonymi Traité de la Milice Turque.

765. Chronique depuis la création du monde jusqu'en l'an 1427. Traité composé par Jean de Monstreuil sur les prétensions d'Edouard Roi d'Angleterre sur la Couronne de France, & la Reposte.

766. De l'origine des François, & de leurs faits depuis Caïus César jusqu'au Roi Clodion. Excerpta ex historia Comitum Andegavensium. Item de hæreticis Valdensibus ex Alberto Cataneo, &c. Mots, Marmons & * feminie des * Cararsins, bonnes & méchantes gens. Des coutumes & usages des horloges & quadrans. Du mot *Harre Sourdat*. Avis sur la publication du Concile de Trente. Statuta & privilegia Universitatis Bononiensis impressa Bononiæ anno 1561.

767. Descriptio funeralium Annæ Reginæ Francorum Gallice cum figuris.

768. Historia Gallorum inscripta *Miroir historial*, Anctore Anonymo qui censetur vixisse sub Carolo VII. Ejusdemque jussu historiam conscripsisse cujus ioitium est catalogus Auctorum ineditorum quos laudat.

769. Carmina quædam Gallica de pugna Leodicensi anno 1465. La coosolation de Madame Marguerite, fille du Roi de Sicile, femme du Roi d'Angleterre Henry VI.

770. Histoire du siége d'Orléans par les Anglois, & des faits de Jeanne la Pucelle. Item Anonymi historia ejusdem obsidionis Gallice. Guillelmi Cardinalis d'Estouteville, & Theobaldi, ac Francisci Aurelianensium Episcoporum, & Joannis Rolin Cardinalis diplomata de processione pro libertate ejusdem urbis.

771.

772. Vegetius in Gallicum sermonem translatus per Joannem de Meun.

773. Style & coutume de la Cour du Châtelet de Paris cum variis Regum diplomatibus, & brevi historia Regum Francorum.

774. Henrici Ostiensis Cardinalis decretum electionis, & commendataria Formula cum Glossis. Chronique des Papes, des Empereurs, des Rois depuis le commencement du monde jusqu'au temps du Pape Jean XXII.

775. Chronique de Cbarles VII. par Alain Cbartier.

776. Le Mortuer du monde que les Anciens appellent vices & vertus.

777. Liber signatus, Pater Cameræ computorum Domini Regis Franciæ, incipiens ab anno 1254. desinens anno 1330. in quo variæ formulæ literarum Regiarum continentur.

778. Jean de Ferreres Chevalier de l'Ordre de l'Hôpital S. Jean de Jerusalem. Traité de Fauconnerie. Il est appellé ailleurs, Jean de la Ferronic.

779. Guillelmi Tardivi Basis Grammaticæ cum ejusdem Commentario. Vita Stæ Genovefæ Gallice, cum variis opusculis spiritualibus Gallice. Item capitula, quæ in lege Salica Dominus Carolus anno 803. proponenda addere jussit. Item tractatus legis Salicæ. Decretum Chlotarii Regis, & aliud Caroli *pretiosi* Regis Francorum. Item ejusdem capitula facta Booniæ, quæ est in littore maris. Quibus omnibus præfigitur textus editus a Mag. Joanne de Nuris super Musicam Theoricam.

780. Histoire de Baudouin Comte de Flandres & de Ferrand, fils du Roi de Portugal, qui après fut Comte de Flandres.

781. Le mystere du siége d'Orléans en vers.

782. Tractatus varii Astrooomici Gallice in quorum calce adjungitur Albumazar de electionibus, itidem Gallice.

783. Le franc Lion de Noblesse planté au jardin de Henry de Litz; Liber compositus est sub Francisco I. Galliarum Rege, & in eo agitur de Pontificibus, Regibus ac variis Genealogiis.

784. Histoire d'une Dame des Belles Cousines & du Sire de Saintré, de Mre Floridan Chevalier, & Damoiselle Elinde, dediée à Jean d'Anjou Duc de Calabre avec une addition. Traité des Chroniques de Flandres par Antoine de la Salle.

785. Coutume de la Chastellenie de Clermont en Beauvoisis, composées par Philippe de Beaumanoir en 1243.

786. Songe du Vergier.

787. Livre de la destruction de Troye par Guy de Choulion ; petite histoire de Hainault, ou histoire de la grande Cité des Belges. Histoire de Gerard de Roussillon, Comte & Duc de Bourgogne.

788. Chroniques Martiniennes traduites de Latin en Roman. La vie de Charlemagne.

789. Livre de Divinations très-curieux ; Incipit a collatione Medicorum Parisiensium pro pestis remedio, in eo variæ Astronomicæ & militares res tractantur.

790. Livre appellé la Reine qui enseigne droit à faire & justice à tenir, hic liber ut a quodam initio adnotatum est, in alio codice inscribitur la Reine Blanche, ejusque autor in alio codice dicitur Petrus de Fontaine.

791. Jeux des Romains.

792. Le Roman du Renard.

793. Roman de la Rose par Guillaume de Loris, continué par Jean de Meun.

794. Epitres, chants, ballades, rondeaux & dixains faits à l'honneur de Dieu par Charles Fontaine, ut videtur.

795. Honorii Papæ confirmatio manus-mortuæ unà cum appuntamento Episcopi & capituli Aurelianensis cum civibus ejusdem urbis cum confirmatione Regis Ludovici facta anno 1147. Adjunguntur variæ Constitutiones Pontificum & Regum Francorum pertinentes ad Universitatem Studii Aurelianensis.

796. Ovidii Metamorphoses in Gallicum sermonem translatæ.

797. Quadrilogium invectivum ad morum Gallicorum correctionem, Auctor videtur Alanus Chartier Gallice. Dialogus familiaris amici & sodalis super deploratione Gallicæ calamitatis ab Alano * Antige editus Latine. Item alia carmina & prosæ Gallicæ ejusdem, ut videtur, Auctoris.

798. Roman de la Rose.

799. Coutumes d'Anjou & du Maine. Extrait d'un ancien livre contenant plusieurs Statuts & Coutumes, & principalement le Statut de Paris du privilege des Clercs. Instruction sur le fait des fiefs acquis par les Non-Nobles & annoblis, & des acquisitions non amorties faites par gens d'Eglise. Style & usage de procedure au pays d'Anjou.

800. Formularium Regiarum Epistolarum & concessionum Regalium.

801. Anonymi Fondement des causes Chronologiques, Astrologiques & Astronomiques.

802.

803. Diarium rerum Gallicarum sub Carolo VII. Rege ad Pium II. de Pragmatica Sanctione.

804. Allegatio in causa Ducis * d'Ansburg & ejus uxore contra Ludovicum IX. Franciæ Regem. * * *

805. Praxis judiciaria Fori Gallicani cum formulis judiciariis, & formulario Regiarum Literarum.

806. Livre de Sidrac Philosophe de toutes sciences, écrit à l'instance du Roi Bortus des Bestoriens. *Voyez ci-après dans la Bibliotheque de Saint Laurent de Florence, Plut. LXI. num. VII.*

807. Le Rosier des guerres, desinit anno 1470.

808. La Chronique du Maître Noël de Fribois. Desinit anno 1327.

809. Anonymi Recueil sommaire de la Chronique Françoise en vers. Tom. 1us & Pars 1a & 2a.

810. Pars 3a & 4a.

811. Pars 4a.

812. Pars 5a.

813. Pars 6a.

814. Roman des guerres de la Terre-Sainte, desinit anno 1188. *In calce adjungitur Poëma quod inscribitur*, la Pariplée.

815. Anonymi Tractatus Gallicus de simplicibus cum figuris.

816. Nouvelles diverses.

817. Historiæ quædam Gallicæ, desinunt anno 1347.

818. Livre du Gouvernement des Rois & des Princes. Item du 3e livre du thrésor de Sapience pour bien parler. Seneque des 4. vertus traduites par Jean Curtecius l'an 1403. à Jean Duc de Berry, fils du Roi de France. Livres des dits des Philosophes. Le Lucidaire des questions touchant notre Foi. Miroir des Dames, ou de la bonté de Griselidis Marquise de Saluces. Histoire du Purgatoire S. Patrice. Histoire du ravissement de l'ame. * Jondale, & de la vision de l'an 1149. Histoire de S. Guillaume Archevêque de Bourges.

819. Valor medicamentorum compositionis, Gallice.

820. Roman de Jean de Meun avec son Testament & Codicile.

821. Volumen 3um Arrestorum Curiæ Parlamenti, incipit ab anno 1524. usque ad 1529.

822. Cantica diversorum veterum Auctorum Gallice.

823. Partie du Roman de Giron le Courtois, avec un traité de l'Astrolabe & d'Astrologie.

824. Liber libertatum, franchisiarum ac privilegiorum Delphinatus concessorum eidem Provinciæ in pactionibus factis per Umbertum Delphinum Viennensem a Philippo Gallarum Rege.

825. Le jeu des Eschecs traduit du Latin par Frere Jean de Vignay de l'Ordre de S. Jacques, dedié à Jean Duc de Normandie, fils de Philippe Roi de France.

826. Roman de Blaise Moglian en vers, écrit l'an 324. Roman de * Mellin écrit par Blaise des Maîtres.

827. Diplomata ae memoriæ pertinentes ad familiam de Scalles Comitum *du lieu*, Equitum Anglorum.

828. Equorum medicina Gallice.

829. Diplomata & Constitutiones Caroli VII. Regis Francorum.

830. Ordinationes Regum Galliæ ac Formulæ diversæ ab anno 1330. usque ad Franciscum I.

831. Anonymi Historia Normannica.
832. Roman d'Alexandre.
833. S. Ambrosii de laudibus virginitatis in Gallicum sermonem translatus.
834. Anonymi Tractatus de somniis Gallice.
835. Anonymi Histoire des Rois & Seigneurs de France. Breve Chronicon a Christi Nativitate ad annum 1278.
836. Historia Regum Francorum Gallice, incipit a Carolo Magno usque ad Philippum filium Ludovici filii alterius Ludovici Crassi.
837. Proverbia Gallica cum explicationibus.
838. Carmina quædam Hesotica Gallica.
839. Guidonis Augiensis Tractatus de Musica. Phædri Fabularum Fragmenta. Le Roman de Otinel. s. Roman doctrinal.
840. Le livre du Chevalier des Dames.
841. Le Roman de Griselidis sine initio. Item Liber inscriptus, le * esse & le contraire de * Machelore en vers.
842. La Passion de notre Seigneur en vers.
843. Prédications pour l'usage de la rouë de Pythagore.
844. Anonymi Histoire de Normandie.
845. Joannes Cornubiensis Prophetia Merlini. Droits & établissemens de Normandie.
846. La vie de Marguerite de Lorraine.
847. Pouillier des Benefices de Sens & de Troyes. Nomina Sanctorum Diœcesis Lemovicensis. Item Gesta Episcoporum Lemovicensium.
848. Testament de Jean de Meun. Item le miroir de l'ame & du corps.
849. Etablissement des Rois de France concernant Paris & Orléans.
850. Discours traitant des moyens de ralégrer la justice en ce Royaume par l'établissement d'un droit general pour tout l'Etat par S. M.
851. De Cerisiers, l'idée du Politique Chrétien, dédié au Cardinal de Richelieu.
852. Guillaume Durand, carmina varia Gallice ad Carolum IX.
853. Claude de Monsel tractatus Medicus Gallice.
854. Jean Thibaut, Déclaration de la Table de la dignité des Planettes & maisons de la Lune.
855. Collectio variarum Chartarum, Diplomatum, Arrestorum & Actorum ad Regnum Franciæ spectantium, quorum multa pertinent ad annum 1565. 1566. & 1567. & 1574.
856. Mémoires de Chastillon.
857. Tragédie d'Anne de Boulen Reine d'Angleterre.
858. Instruction à Monsieur de Leon cum variis Arrestibus & Constitutionibus, quod officiarii Regii non possint excommunicari.
859. Chronicon quoddam universale ab initio mundi usque ad annum mundi 4000.
860. La Discipline des Eglises Réformées de France, ubi varia de eorum Synodis.
861. Alcoranus Arabice.

GRÆCI SCRIPTORES.

862. Gregorii Nazianzeni opera Græce, in fine habentur Epistolæ 2. Quædam Dionysii Areopagitæ, omnia Græce.
863. Menologium Græcum Mensis Aprilis.
864. Dionysius Areopagita Græce.
865. Menologium Græcum.
866. Sanctus Maximus de duabus Christi naturis contra Arium, Nestorium, Sabellium, Eutychium, & alia ejusdem opera.
867. Joannis Damasceni Canones Anastasimi cum Prolegomenis & Commentariis Archiepiscopi Thessalonicensis ac Theodori Prodromi, vel Joannis Zooaræ, Græce.
868. Evangelia Græce.
869. Psalterium Græce. Item Psalterium Latine.
870. Acta Apostolorum cum quibusdam Epistolis Divi Pauli Græce.
871. S. Ephrem Syri opera Græce.
872. Theophylacti Episcopi Bulgariæ Commentaria in Evangelia.
873. Evangelia Græce.
874. Joannis Damasceni Canones Anastasimi cum iisdem expositionibus quæ habentur in codice 867. Item Theodori Prodromi expositio in Canones SS. Poëtarum Cosmæ & Joannis. Item Georgii Corinthii expositio in quosdam Canones Joannis Damasceni Græce.
875. Commentaria Diversorum Patrum in Proverbia Salomonis Græce & Latine per Davidem Hoëschelium.
876. Joannis Climaci Scala. Joannis Hegumeni Monachorum in monte Sinai sermo ad Pastorem; in fine extant scholia incerti Autoris.
877. Evangelia Græce.
878. Gregorii Nazianzeni orationes.
879. Epistolæ quæ recitantur per hebdomadam in Ecclesia Græca. Item Evangelia Græce.
880. Brevis Expositio Psalmorum veteris Auctoris Græce.
881. Catena Græcorum Patrum in Psalmos.
882. Psalterium Arabico-Latinum Interprete Athanasio Kirchero.
883. Petri & Jacobi Epistolæ Græce.
884. Epistolæ Græce & Latine quæ in die Pentecostes, Paschæ, ac Templi dedicatione Romæ recitari solent.
885. Evangelia Græce.
886. Canones Apostolorum impressi Parisiis an. 1540. Item Liber Anonymi de Gestis Synodi Nicænæ, Græce, plurima desumta videntur ex Eusebio; Continent autem quasdam Constantini Epistolas & alia Acta ejusdem Synodi.
887. Euthymii Zygabeni Panoplia Græce.
888. Joannis Climaci Scala. Ejusdem sermo ad Pastorem.
889. Idem opus; in fine adjungitur Syncelli cujusdam, & Metropolitæ Nicomediensis Expositio de animæ partibus. Sancti Maximi capita. S. Nili Sententiæ.
890. Nicetas Choniates Thesaurus Orthodoxæ Fidei.
891. Gregorii Nazianzeni orationes.
892. Gregentius Archiepiscopus Tefrorum Dialogus cum Hebræo. Ecloge diversorum veterum Scripturæ locorum, de S. Trinitate & Incarnatione Christi. Anonymi Dialogus Hebræi

bræi & Christiani. Isidori Thessalonicensis Tabula Eclipsium Solarium & Lunarium. Selecta ex Capitibus Gregorii Palamæ Archiepiscopi Thessalonicensis.

893. Menologium Græcum.

894. Cantica per annum ad usum Ecclesiæ Græcæ.

895. Commentaria seu Expositio Historiarum, quarum meminit Gregorius Nazianzenus in orationibus in S. Lumina, in Basilium Magnum, in Julianum Imperatorem & adversus Hæreticos.

896. Michaëlis Choniatæ Monodia in funere Nicetæ Choniatæ. Item Nicetæ Choniatæ Thesaurus Orthodoxæ Fidei. Item Tractatus de ingressu animarum in corpore. Alexii Patriarchæ de iis quibus Monasteria dono dantur, & de aliis hypothesibus, de Metropolibus, Archiepiscopatibus & Episcopatibus. Eustathii Patritii Romani Disputatio an duobus Fratribus duas Sorores ducere liceat. Josephi Patriarchæ Constantinopolitani ad Ignatium Thessalonicensem Metropolitam, tunc in carcere detentum ob Latinorum Hypothesim, Epistola. Ejusdem Josephi Testamentum. Cujusdam Sacerdotis Commonitio ad Eliam Cretensem Metropolitam de Missa.

897. Anonymi qui Joannes Cyrus, hoc est Dominus Joannes, censetur, Theologia moralis.

898. S. Maximi Sermo Asceticus per interrogationem & Responsionem. Ejusdem Sermo de substantia Hypostatica ad Cosmum Diaconum Alexandrinum. Item de Ecclesiastica Mystagogia. Ejusdem Tomus Dogmaticus contra Ecthesim Heraclii Imperatoris.

899. Gennadii Scholarii P. Constantinopolitani Dialogus de Fide.

900. Georgii Trapezuntii ad Joannem Cubuclesium contra Græcos de Processione Spiritus Sancti.

901. Vita S. Joannis Pauperis Græce.

902. Hippolyti Martyris oratio de fine mundi, de Antichristo & secundo Domini adventu. S. Joannis Chrysost. Oratio in venerandam Crucem.

903. Sophronii Jerosolymitani de Veneratione S. Crucis in media Dominica Quadragesimæ, & Fragmentum ex Cassiani Asceticis.

904. S. Athanasii de Christi Incarnatione & S. Trinitate. Maximi Monachi de Ecclesiæ Mystagogia. Joasachi Hieromonachi & Magni Protosyncelli Homilia ad Nilum Monachum. Gennadii Monachi Scholastici Homilia super Parabolam Cœnæ, & de decem Leprosis. Incerti Institutio Christiana. Item Sermones in dies quosdam Quadragesimæ, & alias anni Festivitates. Fragm. quædam Joannis Chrysostomi, Palamæ & Ceramei. Item Homilia in resurrectionem Lazari, auctore Cerameo Archiep. Item Expositiones in varia Scripturæ loca. Gregorii Palamæ Homilia in S. Petrum & Paulum. Selecta in Chrysostomi Sermone de explicatione Adam. Joannis Stauratii Chartophylacis Thessalonicensis Sermo in miracula Magni Demetrii. Anonymi de articulis Fidei. Isei Presbyteri clausi ex Nicomediæ turribus de S. Lithurgiis Ecclesiæ traditis. Item Anonymi quædam de Monachis orientalibus. Procemium in SS. Basilium, Chrysostomum & Gregorium cum Procemiis in alios Sanctos Theophanis Ceramei Archiepiscopi. Homiliæ in Christi transformationem. Vita SS. Cosmæ & Damiani. Vita Xenophontis, Syncletici & uxoris Mariæ, & eorumdem Filiorum. Selecta ex Basilio & Anastasio Sinaita. Item Jeremiæ Patriarchæ Constantinopolitani Epistola. Incerti Interrogationes & Responsiones de variis rebus Ecclesiasticis. Brevis Narratio de sex Synodis cum quibusdam illorum Actis. Item de VIª. Synodo.

905. Liber inscriptus Didascalicon qui continet varios Sermones diversorum Patrum, ac vitas Sanctorum per anni circulum.

906. S. Basilii Magni Orationes diversæ.

907. Sermo conflatus ex diversis Sermonibus SS. Patrum, compositus tamquam norma animarum proficere volentium. Item Gregorii Thaumaturgi de Beata Virgine & Joanne Apostolo. Item Interpretatio de Stola Sacerdotis. Item pro Theoria Libri qui inscribitur Dux vitæ. Definitiones diversæ collectæ a Clemente & aliis Sanctis Patribus. S. Basilii Epistola ad Gregorium Theologum de Monachorum vita. Maximi Monachi ad Elpidium Presbyterum de nativitate, Hecatontades quatuór. Incerti Homilia & Historia Indica & Æthiopica de Monachali vita, &c.

908. Joannis Chrysost. Homiliæ in Joannem.

909. Liber Ecclesiasticus Græcorum qui Octoëchus dicitur.

910. Orationes veterum Rhetorum inter quas nonnullæ sunt Aristidis, Platonis, Libanii.

911. Apocalypsis Joannis. Athanasii Episcopi Expositio in Acta Apostolorum & Pauli Epistolas.

912. Oecumenius in Apocalypsim Joannis.

913. Homeri Odyssea.

914. Aristotelis opera.

915. Eadem opera.

916. Eadem opera.

917. Alexander Aphrodisiensis in 4um Librum Metaphysicorum Aristotelis.

918. * Sirini Magni in Metaphysicam Aristotelis.

919. Aristotelis Ethica ad Nicomachum.

920. Aspasii in Ethicam Aristotelis, omnia quæ extant.

920. Idem opus. Item Porphyrius de virtutibus.

921. Synesii opera varia. Epiphanius de duodecim lapidibus ad Diodorum. Excerpta ex S. Athanasio. Gregorii Nysseni oratio quod sanctificatus panis in corpus Christi transmutetur.

922. Anonymi Philosophi Hermei Commentaria in Porphyrii introductiones & Aristotelis Categorias.

923. Olympiodori Scholia in Gorgiam Platonis.

924. Synesius de Regno, de Providentia, de Dionysii vita.

925. Epistolæ Phalaridis Tyranni. Epistolæ Bruti. Incerti Tractatus de Dialectica Græcorum.

926. Michaëlis Glycæ orationes Ecclesiasticæ. Item ejusdem ut arbitror Epistolæ de diversis rebus Ecclesiasticis.

927. Leonis Imperatoris Tactica.

928. De ſeptem Eccleſiæ Sacramentis breviſſima narratio. Item de Ætatum diſcrimine. Gregorii Cyprii brevis Proverbiorum explicatio per Alphabetum. Selecta ex Photio de decem Rhetoribus in quibus de Coricio Sophiſta, atque Attici Fragmenta contra Platonis Ideas. Eranius Philo de differenti vocum Græcarum ſignificatione per Alphabetum. Rufi ars Rhetorica. Lesbonactes de Schematibus. Theodoſius Grammaticus de accentu circumflexo. Michaël Pſellus in Pſychogoniam Platonis, Olympiodorus in Platonis Philebum. Idem in Platonis Alcibiadem.

929. Ptolemæi Quadtipartirum cum Procli Commentatiis.

930. Carmina quædam Græca ſine principio, in quibus de variis ſcripturæ rebus tractatur. Item Epigrammata in Gregorium Theologum, in Porphyrium, in columnam Nemeſis. Item Epigramma tepertum in marmore Athenis. Epigramma inſcriptum in Trullo Templi S. Sophiæ. Conſtantini Manaſſis Synopſis. Chronica a ptincipio mundi ad Nicephorum Botaniatem.

931. Diogenes Laërtius de vitis Philoſophotum.

932. Hiſtoria valde utilis ex ultima Æthiopiæ Regione quæ India dicitur tranſmiſſa ad S. Utbem per Joannem Monachum S. Sabæ, continet Hiſtoriam Barlaami & Joſaphati.

933. Xenophontis opera.

934. Dionyſii Halicarnaſſei antiquitates Romanæ.

935. Codinus Curopalata de officiis Palatii Conſtantinopolitani. Idem de originibus Conſtantinopolitanis cum verſione Latina Selecta ex Tzetze.

936. Achilles Tatius de Leucippes & Clitophontis amoribus.

937. Manuel Moſchopulus Erotemata Linguæ Græcæ cum praxi præceptotum. Item Lexicon Alphabeticum.

938. S. Joannes Damaſcenus de Hæreſibus. Timotheus Ptesbyter de hæreticis accedentibus ad Eccleſiam. Anonymus de Schiſmaticis. Selecta ex Synodico, Sophronio Jeroſolymitano de Hæreſibus, & alia de hæreticis. Anonymi brevis Expoſitio Miſſæ. Item capita varia de rebus Eccleſiaſticis Pattum auctoritatibus explicata cum Epiphanio de duodecim lapidibus. Patres ſunt Euſebius, Baſilius, Chryſoſtomus, Maximus, &c. Pſellus de meteoris. Item alia capita Eccleſiaſtica. Anonymi expoſitio in Apocalypſim. Joannis Zonaræ Expoſitio Canonum Anaſtaſimorum Joannis Damaſceni. In calce adjungitut expoſitio fabularum quarum meminit Gteg. Theologus.

939. Erotemata quædam Grammatica. Nicephorus Callixtus, expoſitio in quaſdam Triodii Feſtivitates. Item Joannis Archiatri de urinis Hippocratis quædam, & alia ad rem Medicam pertinentia.

940. Ovidii Epiſtolæ in Græcum Sermonem a Maximo Planude tranſlatæ.

941. Themiſtii orationes quibus præfigitur Conſtantii Imperatoris oratio ad Senatum in laudem Themiſtii.

942. Conſtantinus Porphyrogenitus de vita & Geſtis Baſilii Macedonis.

943. Michaël Pſellus in Philoſophiæ organum, de decem Categoriis & de aliis rebus Logicis, de operatione & efficacia dæmonum Græce.

944. Theodori Ptodromi Metaphoneſis in poſteriora Analytica Ariſtotelis.

945. Theoria in loca Mathematica Platonis. Aſclepius de anima Tractatus Mathematicus.

946. Plotini opera quibus præfigitur Porphytii vita ejuſdem Plotini.

947. Galenus in prognoſtica Hipocratis. Item in Hippocratem de prædictionibus. Item de difficultate reſpirationis & motu animalium.

948. Galeni Therapeurica.

949. Ejuſdem ars parva & Tractatus quod corpotis temperamentum ſequitur animi facultates.

950. Incerti * Bracomedicus.

951. Incerti expoſitio Categoriarum Ariſtotelis.

952. Proclus Diadochus in Quadripartitum Ptolemæi.

953. Anonymus de principio Regni Conſtantis Filii Conſtantini. Item brevis Tractatus de variis ſtatuis antiquorum Deos exhibentibus. Cicero de arte memoriæ Græce. Plethonis Epinomis, ſive legum Appendix.

954. Euſtathius Philoſophus de Iſmeniæ amoribus.

955. Demoſthenis orationes quibus præfigitur ejuſdem vita auctore Libanio.

956. Anonymi Epiſtolæ in quarum fine adjunguntur quædam Libanii Epiſtolæ.

957. Collectio Græcanicarum Epiſtolarum, incipit a Formulis Epiſtolaribus. in ea habentur Epiſtolæ Diogenis, Cratetis, Anacharſidis Theauus, Theophilacti Scholaſtici Simocatæ Ethicæ, Agreſtes, & Amatoriæ, Æneæ Sophiſtæ, Procopii Sophiſtæ, Dionyſii Sophiſtæ Antiocheni Lyſidis Pythagotei ad Hipparchum. Amaſidis Regis Ægyptii ad Philocratem Samium.

958. Epicuri Phyſica, & Meteora.

959. Mithridatis Epiſtolæ. Collectio Epiſtolarum Bruti.

960. Ovidii Metamorphoſes a Maximo Planude in Græcum tranſlatæ.

961. Theodoreti opera, & Anonymus de præpoſitionibus, conjunctionibus & adverbiis.

962. Sophocles mutilus cum quibuſdam interlinearibus explicationibus.

963. Æſchylus cum brevibus annotationibus.

964. Ariſtophanis Comœdiæ. Homeri Ranarum & Murium pugnæ. Dionyſius de ſitu orbis. Libanii Epiſtolæ quædam, Juliani ad Baſilium & Baſilii ad Julianum Epiſtolæ. Severi Sophiſtæ Ethopoeia. Luciani quædam. Gregorii Cyprii Patriarchæ Epiſtolæ ad Andronicum Palæologum.

965. Jani Laſcaris Selecta ex moralibus Eclogis Stobæi.

966. Erotemata Grammatica Chryſoloræ.

967. Exercitationes quædam Grammaticæ in varios auctorum incertorum locos. Item Incerti Epiſtolæ quædam. Ecloga nominum Atticorum Theodori Magiſtri.

968. Epigrammata quædam varia Græca. Heſiodi opera & dies. Pythagoræ aurea Carmina.

969. Euclidis Isagoge Harmonica.

970. Euthymii Monachi Compendium Astronomiæ. Joannis Alexandrini Grammatica ; Constructio & usus Astrolabii.

971. Maximi Planudis Grammatica.

972. Theodori Gazæ Grammatica.

973. Idem opus.

974. Ejusdem operis Liber 1us.

975. Anonymi Grammatica Græca, in fine subscribitur Joannes Anagnostes.

976. Incerti Erotemata Grammatica, videntur Manuelis Moschopuli.

977. Manuelis Byzantii Chrysoloræ Grammatica.

978. Manuelis Cretensis exercitationes Grammaticæ in quædam veterum scriptorum loca.

979. Idem opus.

980. Liber Ritualis Græcus.

981. Aristophanis Plutus, in fine adjungitur catalogus quorumdam Verborum Græcorum ordine Alphabetico.

982. Selecta ex Procli Chrestomatica Grammatica sumta ex Photii Bibliotheca. Andronicus Peripateticus de animæ passionibus.

983. Anonymus de Dialectis Græcorum.

984. Hermias Philosophus contra Gentilium Philosophos. Gregorii Theologi carmina ad Magnum Basilium cum interpretatione Nicetæ.

985. Blemmydes, puto Nicephorus Monachus, Sermo de anima. Theodorus Gaza de iis quæ sponte vel non sponte aguntur.

986. Vita Apollonii Tyanei. Anonymus Monachus de Gestis Francorum ad Abbonem Floriacensem.

SEQUENTIA AD HISTORIAM PERTINENT.

987. Anonymi actus Caroli Magni. Epistola Presbyteri Joannis ad Gubernatorem Constantinopolitanum. Anonymus de Fabulis antiquorum ad Virgilii intelligentiam. Dares Phrygius de excidio Trojano. Item Epistolæ Alexandri Magni ad Aristotelem & ad Dindimum Regem Bracmanorum.

988. Anonymi Historia Regum Britonum a tempore Bruti primi eorum Regis, usque ad ultimum Regem Britanniæ Majoris, in fine adjungitur Epistola Luciferi.

989. Fragmentum Annalium Francicorum, a quibusdam Thendulpho adscribitur.

990. Anonymi Causarum Ecclesiasticarum Patroni instructio ad Eduardum Regem Angliæ & Scotiæ, Ducemque Aquitaniæ pro optimo sui Regni regimine.

991. Guillelmi Nangii Epitome Chronicorum Franciæ ab excidio Trojano ad Philippum III. Anonymus de Sacra unctione Regum Franciæ. Ejusdem Guillelmi Nangii vita S. Ludovici ad Philippum III.

992. Anonymi Historia Andegavensis ad Henricum Regem Angliæ. Genealogia Regum Francorum. Item additamentum ex Glabro Rodulpho.

993. Series Regum Francorum. Item Anonymus de Gestis Francorum.

994. Genealogia Regum Francorum. Epistola Arnulphi Aurelianensis de Cartilagine. Chronicon Moguntiacense, seu Annales Fuldenses ab anno 715. usque ad annum 884. S. Joannis Chrysostomi Sermo de divisione XII. Apostolorum. Flodoardi Chronica de Gestis Francorum.

995. Gregorius Turonensis de Gestis Francorum.

996. Andreas Atrebatensis & Marcianensis in Flandria Cœnobii Prior Historia Francorum, definit in annum 1187.

997. Guillelmus Nangius vita Philippi III.

998. Sibyllæ Erithreæ Vaticinium. Dictis Cretensis Historia Belli Trojani. Messala Corvinus ad octavium Augustum de progenie sua. Rufi Sexti viri Consularis Liber rerum gestarum populi Romani sub Valentiniano Augusto. Plinius 2us de viris illustribus.

999. Turpinus de vita Caroli Magni. * Collectio Synodalis facta ad Clerum Coloniensem anno 1470. per Thomam Liel de Scotia Artium magistrum & sacræ Theologiæ Licentiatum. Historia Alexandri Magni, auctore Anonymo, impressa in Typographiæ infantia sine loco & nomine Impressoris.

1000. Nicolai Ambianensis Chronicon ab initio mundi ad an. 1204.

1001. Anonymi Liber qui inscribitur imago mundi. Orosii Historia. Item Fragmentum Anonymi auctoris de Arithmetica.

1001. Pauli Orosii Historia.

1002. Gerardus de Fracheto, Ordinis Prædicatorum, Chronicon Lemovicense ab initio mundi ad annum 1265.

1003. Guidonis Columnæ Siculi de rebus Trojanis post Daretem, & Dictim Cretensem Commentarii compositi anno 1287.

1004. Idem opus. Alanus de planctu naturæ qui videtur Alanus Insulensis. Joannes Lemovicensis somniale dilucidatum Pharaonis ad Theobaldum Navarræ Regem, & Campaniæ Comitem qui vixit anno 1234.

1005. Chronica Fratris Martini Poloni.

1006. Catalogus Romanorum Consulum per Leopoldum Zeinverger. Item nomina Romanorum Imperatorum per eorum numismata. Ferdinandi & Annæ Regum Romanorum proles.

1007. Rigordus de Gestis Philippi Augusti emendatior quam editus.

1008. Historia Longobardorum, auctore ut videtur Paulo Diacono.

1009. Chronologia Regum Gothorum Isidori ut videtur Episcopi. Julianus Toletanus de Vamba Rege Gothorum. Ejusdem judicium promulgatum in Tyrannorum perfidiam.

1010. Hugonis Floriacensis Chronicæ Fragmentum.

1011. Petrus Vallium Sarnæi Monachus Cistertiensis de Gestis Simeonis Comitis de Monteforti.

1012. Pauli Diaconi Historia Longobardorum.

1013. Anonymus de vita & rebus gestis Caii Julii Cæsaris.

1014. Plutarchi, Magni Pompeii vita, Leonardo Aretino Interprete.

1015.

1016. Guillelmus Tripolitanus Aconensis Conventus Ordinis Prædicatorum, de statu Saracenorum & Mahometo Pseudopropheta ad D. Araldum Leodicensis Ecclesiæ Archidiaconum, Terræ Sanctæ Peregrinum factum,

1017. Messala Corvinus de progenie Augusti. Carmina ad illustres quosdam Romanos viuos. Oratio Filii Ducis Mediolani ad Dominium Venetum, anno 1455. Litteræ Ducis Mediolani ad Dominium Venetum anno 1455. Litteræ Marchionis Mantuæ ad Dominium Venetum cum migraret e vita anno 1444. Litteræ Filiorum ejusdem Marchionis post Patris obitum ad eumdem Senatum. Epigramma situm Romæ in Templo S. Michaëlis in Burgo, & alia carmina. Comites qui Venetias iverunt cum Galeatio Mariæ Vicecomite. Item brevis Genealogia Deorum.

1018. Gervasii Tiliberiensis otia Imperialia.

1019. Suetonii vitæ XII. Cæsarum.

1020. Chronica Veneta ab anno 196. ad annum 1266. Item aliæ breves Chronicæ ejusdem urbis.

1021. Historia rerum Othomannicarum Arabice.

1022. Anonymi mores & leges Turcarum ad Nicolaum V. ut in fine Libri legitur.

1023. Philippus Callimachus de rebus gestis in Hungaria contra Turcas per Uladislaum Poloniæ & Hungariæ Regem.

1024. Anonymi Liber de compositione Castri Ambianensis, & ipsius Dominorum Gesta usque ad annum....

1025. Anonymi Historia Trojæ, præfiguntur Epistolæ Officialium cujusd. Civitatis Galliæ; in fine subsequitur incerti Lamentatio quædam & Philippi Regis Francorum Epistola ad Henricum Romanorum Imperatorem de ejus coronatione. Item Epistola quædam scripta ad Principem Urbevetanum cum responsionibus in quarum 1ª fit mentio Raynaldi de Ursis.

1026. Secretissima instructio Gallo, Britanno, Batavo Frederico V. Comiti Palatino Electori data, in qua habentur Litteræ nonnullæ ad quosdam Turcarum Ministros scriptæ.

1027. Genealogia * Bralea. Germanice.
* Alibi dicitur, Genealogia Braccarensis.

1028. Hieronymi Mercurialis Lectiones de febribus.

1029. Idem opus.

1030. Liber Medicinæ editus in schola Monpesulana anno 1303.

1031. Anonymus de morbis mulierum.

1032. Anonymi Praxis Medica.

1034. Anonymi de cibariis, de pecudibus & piscibus & de vino. Item Tractatus de urina. Platearius de febribus & aliis morbis.

1035. Mariani Stephanelli Patavini Lectiones de Balneis.

1035. Beradini Paterni Methodus curandi.

1036. Anatomiæ Liber diversarum Receptarum partim Italice partim Latine.

1037.

1038. Anonymi Tractatus de febribus. Magistri Leonelli de Medicina.

1039. Anonymi Tractatus de morbis Mulierum.

1840. Liber inscriptus Dynamidia, seu Dynamis demonstratio omnium Medicamentorum, & alia ad rem Medicam spectantia, in fine adjungitur Fragmentum quod Apuleii vel Plinii censetur.

1041. Anonymi Breviarium Medicinæ. Marbodi Rhedonensis Episcopi Lapidarius carmine cujus initio dicit se excerpsisse hoc opus ex Epistola quam Evax Rex Arabus scripsit Neroni. Ovidius de mirabilibus mundi. Item antiqui versus de nominibus & proprietatibus avium.

1042. Anonymi Liber de monstruosis animalibus, de quadrupedibus, avibus marinis, monstris & serpentibus.

1043. Magistri Bartholomæi Practica Medicinæ cum tribus aliis Tractatibus Medicis autoris incerti.

1044. Abubertbi Filii Zachariæ, alias Rasis Filii, Tractatus Medicus. Item Abdarmei (Habdaremi) Filii Isaac Tractatus Medicus.

1045. Anonymi Liber Chirurgiæ equorum compositus ex diversis Libris; in fine dicitur compositus per Magistrum Rusium Marescalcum Domini Neapolionis S. Hadriani Diaconi Cardinalis. Item de scientia venandi per aves.

1046. Priscianus Medicus. Item Anonymi veteris autoris Liber Medicinalis.

1047. Gerardus de Solo Introductorium juvenum ad Medicinam compositum an. 1346. de ægritudinibus quæ venire possunt a capite usque ad pedes, & putatur ab eo excerptum in Lectionibus Bartholomæi de Burgis. Anonymi Tractatus de Medicinis equorum. Item Comes Hubertus de Curtenova de ægritudinibus equorum. Item Anonymi Medicina equorum. Hipocrates de curis equorum. Frater Fredericus Episcopus Cerviensis Mulomedica.

1048.

1049. Michaël Savonarola Tractatus ad Mulieres Ferrarienses de regimine prægnantium & noviter natorum usque ad septimum annum, Italice.

1050. Bernardus de Gordonio Lilium Medicinæ.

1051. Alexandri Hyaros Sophistæ Tractatus Medicus.

1052. Actuarii opera Medica Græce. Item alia opera Medica quæ Galeni esse videntur.

1053. Incerti Tractatus de Pharmacopoea. Le commencement des Lectures de M. Imbret Régent de Médecine à Montpellier en 1581.

1054. Galeni Commenta in Aphorismos Hippocratis. Ejusdem ars parva cum Commentariis. Theophilus de urinis, & Philaretus de pulsibus.

1055. Bedæ in Apocalypsim Commentaria, & Tractatus Medici.

1056. Anonymi Remedia ad varias ægritudines.

1057. Hieronymi Fabricii ad Aquapendente Lectiones de vulneribus.

1058. Horatii Augeni Commentaria in primam Quarti Avicennæ. Ejusdem Institutiones de febribus ad Tirones.

1059. Caneparii Medici Lectiones de febribus, de dolore & aliis materiis medicis.

1060. Serapionis opus de simplicibus Medicinis. Anonymi liber qui dicitur flores dietarum. Anonymi Synopsis de virtutibus herbarum, ordine Alphabetico.

1061. Anonymi Professoris Taurinensis Methodus medendi.

1062. Anonymi Tractatus de mineralibus, de arboribus, fructibus, herbis, avibus; de variis Orbis Regionibus. Lapidarius Evax Regis Arabiæ ad Tiberium Imperatorem.

Liber

Liber Chechel, *al.* Checlii de figillis in lapidibus inventis. Liber de Magnetis natura, & de artificio compositionis Rosæ vivæ & continuæ. A Excerpta ex Libro de proprietatibus rerum.

1063. Anonymus de herbis earumque virtutibus partim Latine partim Italice.

1064. Anonymi Liber variarum Receptarum Latine & Gallice.

1065. Constantinus Monachus Cassinensis Tractatus Medicus ad Abbatem Montis Cassinensis, videtur traductio Theodori & Pantechni.

1066. Anonymus Tractatus de Herbis, Plantis, & aliis simplicibus ordine Alphabetico.

1067. Anonymi vetustissimi Medicinæ praxis completa anno 1299.

1068. Liber Abensoar * Taysum ex Hebraïco in Latinum translatus a Joanne de Cania ad petitionem Archiepiscopi Bracarensis. B

1069. Anonymi recentis auctoris Physiologia.

1070. Anonyma Carmina quædam de herbis.

1071. Anonymi Tractatus Medicinalis.

1072. Anonymi ars retardandi senectutem.

1073. Plutarchus de tuenda valetudine.

1074. 1075.

1076. Anonymi de coloribus & virtutibus Lapidum.

1077. Anonymus varia chimica. Parabolæ Magni Odonis Episcopi & Theologiæ Doctoris. Item Anonymus de Zodiaco & signis Gallice.

1078. Anonymus de avibus earumque morbis & remediis. Item de dispositionibus & accidentibus naturalibus rapacium Quadrupedum. Guicennaris de arte bresandi, *forte* ber- C sandi.

1079. Mercurius Trismegistus de Divinitate. Platonis Timæus. Apuleius de Deo Socraris. Ejusdem de Platonis dogmate.

1080. * Moamyn Falconarius de scientia venandi per aves & quadrupedes.

1081. Timæus Platonis.

1082. Idem opus initio & fine mutilum.

1083. Aristotelis Liber de secretis secretorum, seu de regimine Principum.

1084. Jamblichus Interprete Marsilio Ficino. Item ejusdem annotationes in Parmenidem.

1085.

1086. Categoriæ Aristotelis e Græco in Latinum translatæ a S. Augustino cum Prologo D Alcuini ad Carolum Magnum. Item Dialectica Divi Augustini.

1087. Paulus Pergulensis dubia acutissima quæ contrariam Strodæ nimiam brevitatem declarant.

1088. Epitome Plinii secundi Historiæ naturalis per Ludovicum de Questiis ad illustrem Principem Paulum V. Ducem Lucensem.

1089. Aristotelis Oeconomica Interprete Leonardo Aretino.

1090. * Adouardi Libri Floridorum de Philosophia. Ejusdem ut videtur Liber de Arithmetica ac Geometria; Liber hic continet Selecta ex Cicerone & Macrobio.

1091. Bartholomæi Anglici de proprietatibus rerum Liber ultimus. Anonymi quædam E vocabula Juris. Catalogus verborum quibus voces animalium exprimuntur, Latine. Anonymi recentioris Fragmentum de Gestis Alexandri Magni.

1092. Philosophia Ferdinandi III. Imperatoris, manu ejusdem propria descripta.

1093. Maffei Veggii Laudensis disputatio inter terram, solem & aurum. * Concollare naturæ Græce. Orationes laudum Litterarum Græcarum. Item Dialogus Veritatis & Philalethis, forte Maffei Veggii, ad Thomam Francum Christianissimi Regis Protophysicum. Maffei Veggii ad summum Pontificem Litteratorum Virorum commendatoria. Ambrosius de Vignata de naturalibus matrimonii, contrahendi, vel differendi causis. Maffei Veggii Epistola ad Laurentium Vallam.

1094. Guillelmi de Conchis Philosophia.

1095. Anonymus de anima Græce. Item Theodorus Abucara Episcopus Cariæ de Dei nominibus Græce.

1096. Georgius Hacafius, Dialogus de maximo orbis Miraculo homine, ad Sebastianum ab Aubespina Regis Gallorum apud Cæsaream Majestatem Legatum.

1097. Dialogus de Dialectica, in quo Henricus, Joannes & Jacobus Fratres interloquuntur.

1098. Joannis Gontheri Laurinensis Logica composita anno 1592.

1099. Anonymi vetustissimi Auctoris, qui videtur Albinus, Dialectica. Albini de arte Rhetorica Dialogus ad Carolum Magnum Imperatorem.

1100. Nicolai Grachii in Dialecticam Aristotelis. Nic. Parisiensis Musica.

1101. Joannis Baptistæ * Prisonis organum novum Philosophiæ contemplatricis cum Appendice.

1102. Scuola del primo senno aperta da Fra Tomaso Campanella.

1103. Archangeli Mercenarii de Monte Serrato Marchionis Lectiones in 1am Physicorum Aristotelis transcriptæ anno 1578.

1104. Idem in 2um Librum Physicorum.

1105. Idem in 2um Librum de anima.

1106. Idem in 1um librum de generatione & corruptione.

1107. Ejusdem Lectiones in 3um librum de Physico auditu.

1108. Ejusdem Lectiones in 3um librum de anima.

1109. Jacobi Zabbarellæ Lectiones in 2um Physicorum Aristotelis.

1109. Ejusdem Autoris aliæ Lectiones. Item Amisii Campolongi Nobilis Patavini Tractatus variolarum anno 1587.

1110. Cæsaris Cremonini Centensis Professoris Patavini in 1um Physicorum Aristotelis.

1111. Ejusdem in 2um Physicorum Aristotelis.

1112. Ejusdem in 3um librum Physicorum.

1113. Ejusdem in 4um librum Physicorum.

1114. Ejusdem in 5um librum Physicorum.

1115. Idem in 1um librum de generatione.

1116. Idem in 2um librum de generatione. Item de formis Elementorum, de actione & mixtione.

1117. Idem in 1um librum de cælo.

1118. Idem in 2um 3um & 4um de cælo. Item Tractatus de compositione & animatione cæli.

1119. Idem in 1um librum Meteorologicorum.

1120. Idem in 2um librum Meteorologicorum.

1121. Idem in 3um librum Meteorologicorum.

1122. Idem in 4um librum Meteorologicorum.

1123. Idem in 1um librum de anima.

1124. Idem in 2um librum de anima.

1125. Idem in 3um librum de anima.

1126. Idem in 1um librum Physicorum.

1127. Idem in 2um librum Physicorum.

1128. Idem in 3um librum Physicorum.

1129. Idem in 4um librum Physicorum.

1130. Idem in 5um librum Physicorum secundum Latinos.

1131. Idem in 5um librum Physicorum.

1132. Idem in 6um librum Physicorum.

1133. Idem in 7um librum Physicorum.

1134. Idem in 8um librum Physicorum.

1135. Idem in 8um librum Physicorum.

1136. Idem de structura hominis.

1137. Seneca de Beneficiis, de clementia & paupertate.

1138. Deplorationes ex Seneca de Beneficiis ex ejusdem Epistolis ad Lucilium. Item ex libro de naturalibus causis, de honesto & utili, de moribus, de remediis fortuitorum. Epitaphium Senecæ. Epistola Pauli ad Senecam & Senecæ ad Paulum. Dogmata Pythagoræ a Hieronymo translata. Dogmata Platonis. Seneca de quatuor virtutibus. Liber proverbiorum Senecæ. Item Proverbia cujusdam Sapientis. Deplorationes ex Boëtio, Sallustio, Cicerone, Diogene, & diversorum Philosophorum. Septem sapientum sententiæ, &c. Qui auctores a pueris sint legendi.

1139. Senecæ Epistola ad Lucilium.

1140. Idem opus.

1141. Seneca ad Novatum de ira.

1142. Seneca de virtutibus. Item Proverbia Senecæ. Compendium Decreti Gratiani versibus conscripti. Item Dicta Senecæ. Ejusdem Libellus de casibus fortuitis.

1143. Platonis de virtutibus ex Græco. Xenophontis Lacedemoniorum Respublica Latine.

1144. Ejusdem Platonis de virtutibus. De Republica Romana ex 6o Historiarum Polybii.

1145. Banacursi de Monte magno Quæstio de nobilitate ad Guidantonium Montis Ferrati Comitem. Tractatus de antiquis Philosophis. Epistola Valerii ad Rufinum ne uxorem ducat. Alia Epistola incerti ad evitandam curialem vitam. Oratio in mortem Caroli. Le Lir de justice tenu à Paris par Charles VIII. l'an 1487. Typis impressum.

1146. Bassiani Robilii Libellus de amicitia Francisci Gonsagæ Mantuæ Principis & Bajazeti Turcarum Imperatoris carmine conscriptus, in quo plurima de historia illorum temporum.

1147. Petri Pauli Vergetii Liber de ingenuis moribus ad inclytum Filium-Magistri Domini de Carraria excelsi Domini Paduani. Excerpta ex vita Aristotelis & Galbæ Cæsaris per Leonardum Aretinum ad Card. Stæ Crucis, &c.

1148. Tractatus de Computo. Item Henrici Monachi de Computo. Item Anonymi Liber de Anatomia. Item Liber Astrorum Cæli editus ab Isidoro Hispalensi ad Sisebutum. Item Anonymus de Literis, quomodo nominentur & qualem sonum habeant inter se. Numerorum Libri Sacræ Scripturæ, & de Computo & loquela digitorum, quæ forte sunt ejusdem Isidori.

1149. Joan. de Muris Tractatus de Musica.

1150. Hygini Astronomicum opus.

1151. Liber Almagesti minoris. Jordanus de Nemore Tractatus Mathematicus de ponderibus. Incerti brevis Tractatus de Cometa forte ejusdem Jordani. Nativitas cujusdam incerti. Geometria cum Commento. Theodosius de Sphæris, qui dicitur 16us Geometriæ cum Commento. Mileius de figuris Sphæricis cum Commento. Anonymi Tractatus de planisphærio ut de speculis comburentibus. Magistri Genardi Algorismus. Item Anonymi Tractatus quidam Grammaticæ.

1152. Cyprianus Leovitius a Leonitia Bohemus, judicium Astronomicum de nativitate Adami a Dietristain.

1152. Ars quædam divinandi.

1153. Deest.

1154. Incerti Libri de Arithmetica.

1155. Fragmentum Gerberti Regulæ de Abaco. Genardi Tractatus de Computo naturali.

1156. Anonymi Tractatus de Sphæra.

1156. Anonymi Modesti Tractatus Astrologicus.

1157. Joannis Vornerii Neuburgensis de Triangulis Sphæricis & Meteoroscopiis.

1158. Anonymi Tractatus Arithmeticus sine principio & Tractatus de Computo.

1159. Joannis * Attentaller Lectoris Ingolstadiensis dictata Mathematica.

1160. Epitomes Copernicanæ a Joanne Keplero factæ Compendium de Theorica Planetarum.

1161. Tractatus de Geometria perspectiva, Auctore Guillelmo Bruduardino. Item Anonymi Tractatus de Perspectiva.

1162. Euclidis opera quædam.

1163. Elpericus de Computo Ecclesiastico cum Tabulis.

1164. Georgius Trapezuntius de Antisciis & quam his temporibus Astrologorum judicia fallantur.

1165. Anonymi Circini proportionalis descriptio, forte Autor est Guillelmus Langravius de Hessio ut initio annotatur.

1166. Vetustissimus codex Theodosianus incipit a libro 9°.

1167. Ejusdem codicis Pars.

1168. Theodosianus Codex secundum editionem Alberici Gothorum Regis per Anianum cum interpretatione.

1169. Codicis Theodosiani & Gregoriani Titulorum interpretatio Aniani. Item Novellæ Theodosii, Valentiniani, Marciani, Majoriani, Severi, Maximi. Caii Institutionum Liber 1us. Pauli sententiarum liber.

1170. Codex Theodosianus in Epitomen redactus ab Aniano jussu Athalarici Regis, unà cum Novellis Valentiniani, &c. & Institutionibus Caii, & sententiis Pauli in Epitomen redactis. Isidorus Hispalensis, Etymologicorum de Legibus liber. Nomina Regum Francorum a Clotario ad Pipinum. Leges Salicæ. Item Collectanea de vitiis, virtutibus, & aliis rebus notis Tyronis descripta.

1171. Leges Salicæ, Leges Alemannorum,

Codices Theodosiani cum Interpretationibus, forte Aniani.

Lex Salica, Lex Ripuariorum & Alemannorum conlatæ cum manuscripto vetustissimo viri Nobilis Bartholomæi Schobigeri ad editionem Basileensem. Basilii, Joannis Eroldi, item Ansegisi, Sobieni variæ Lectiones ex eodem vetustissimo codice Monasterii S. Galli cum integro supplemento Benedicti Levitæ. Item Anonymi Tractatus Juridicopoliticus de Advocatis. Amerbachius in titulum de rebus creditis. Catalogus Universitatum Germaniæ. Anonymi Collectanea politica pro civili concordia reparanda ad Francofortenses. Jucundus de Placentia J. C. Veronensis Problematum facetorum ex utroque jure Centuria una.

1173. Justiniani Imperatoris Institutiones.

1174. Idem opus.

1175. Leges Ripuariorum, Salicæ, Alemannorum & Baioariorum. Epitome Theodosiani codicis per Anianum cum Institutionibus Caii & sententiis Pauli.

1176. Leges Visigothorum Codex vetustissimus.

1177. Jura & Instituta Romaniæ. Concilium Philippi Regis de jure Patronatus Ecclesiæ Normanniæ...... Juridica Scaquariorum. Concilium habitum Juliobonæ anno 1070. Statuta Guillelmi Regis Angliæ.

1178. Frederici Imperatoris Constitutiones Siculæ factæ anno 1231.

1179. Ansegisti Lobiensis & Benedicti Levitæ Collectio Capitularium.

1180. Ejusdem Ansegisti Collectio Capitularium.

1181. Incerti Interpretatio L. quoties duobus. C. de rei vendicatione.

1182. Recentis eujusdam Anonymi Adnotationes Legales.

1183. Stylus Curiæ Parlamenti editus a Magistro Guillelmo de Brolio.

1184. Collectio quædam Instrumentorum, videntur collecta pro Domina Luisia de Sabaudia.

1185. Joannis Bononiensis Notarii summa dictaminis, seu formulæ instrumentorum.

1186. Titulus de verborum significatione cum Anonymi Commentario.

1187. Anonymi veteris Collectanea quædam ex jure civili & ex Pontificum placitis. Item Anonymi antiqui Enchiridium juris. Item Martyrologium antiquum.

1188. Moderni Autoris Collectanea quædam juridica.

1189. Anonymus de substitutionibus. Initio annotatur *de Planche*.

1190. Statuta Collegii Scholarium Beatæ Mariæ Diœcesis Baionensis.

1191. Statuta & Privilegia Universitatis Parisiensis.

1192. Statuta Universitatis Aurelianensis.

1193. Formularium Literarum & Diplomatum ad usum Regis Franciæ, in singulis Literis Caroli Regis nomen præfigitur.

1194. Petrus a Rosis & Petrus ab Udegherste consilium datum Imperatori Rodulpho II. de ætario constituendo.

1195. Solini opera, in fine adjungitur Epistola Presbyteri Joannis ad Emanuelem * Reglicum & per ipsum ad Fredericum Imperatorem.

1196. Anonymi Conciones de tempore & de Sanctis per totum annum.

1197. Solini opera cum carminibus quibusdam vetustis in fine. Item Tractatus Petri de Alliaco de concordantia Astronomicæ veritatis & narrationis historicæ.

1198. Quintus Curtius.

1199. Idem opus.

1200. Sallustius de Bello Jugurtino.

1201. Sallustii opera.

1202. Idem opus.

1203. Idem opus.

1204. Idem opus.

1205. Idem opus.

1206. Idem opus.

1207. Idem opus.

1208. Idem opus.

1208. Julii Cæsaris Commentaria.

1209. Idem opus.

1210. Idem opus.

1211. Justinus historicus.

1212. Idem opus.

1213. Anonymi Prologus in omnes Justini Libros. Item Justini historia.

1214. Plinius 2us de viris illustribus.

1215. Liber qui inscribitur Chronographia, incipit ab initio mundi ad Balduinum Regem Jerosolymitanum. Multa habet de historia Terræ-Sanctæ sub titulo historiæ Antiochenæ.

1216. Rufini Breviarium. Guarini Veronensis ad filium hypothesis de Regibus & Magistratibus Romanorum. Servius Collutus Pierius Declamatio de morte Lucretiæ. Anonymi Chronicon Imperatorum ad Albertum & Fredericum. Plinius de viris illustribus. Pomponius Mela de situ orbis.

1217. Anonymi Descriptio orbis. Gesta Francorum ab initio Gentis usque ad Henricum I. Imperatorem. Exceptiones de ordine Ecclesiæ secundum Amalarium. Vita Mahometis carmine scripta a quodam Clerico nomine Gualrerio Francigena. Anonymi nativitas Alexandri Magni Auctoris vetusti non contemnendi.

1218. Jornandes de rebus Geticis. Item Anonymus antiquus de excidio Trojæ.

1219. Jordanus vel Jornandes Historia Gothorum.

1220. Pauli Diaconi Historia Longobardorum.

1221. Vita Caroli Imperatoris per Eginardum. Item Anonymi vita Ludovici, videtur esse Astronomi ejus familiaris. Genealogia Regum Francorum. Item Anonymi de Germania & Gallia.

1222. Anonymi Chronica Principum Flandriæ, tam Forestariorum, quam Dominorum & Comitum Flandriæ, desinit in annum 1423.

1223. Petri Brocardi Cancellarii Friderici Marchionis Mantuæ Poëma de Bello, Strage & obitu Caroli Ducis Burgundiæ ad Sigismundum Austriæ Archiducem.

1224. Liber de justitia & jure retentionis Regni Navarræ per Hispaniarum Regem Auctore Joanne Lupo de Palacio Ruvio. Glossæ in Epistolam ad Hebræos notis Tyronis descriptæ. Investitura Regni Siciliæ facta Carolo Regi filio Ludovici Regis Francorum per Cardinales missos a Clemente Papa. Ejusdem Clementis Papæ Epistola ad eumdem Regem, seu

Bulla ipsius iovestituræ. Arnulphi Lexoviensis Epistolæ. Item Nicolaus Bertrandus de Gestis Tholosanorum Typis impressus.

1225. Prudentii Hymni. Anonymi Ordo officii Ecclesiastici. Excerpta ex Epistolis Decretalibus quorumdam Summorum Pontificum.

1226. Liber Decretalium Alexandri Papæ III. Epistolæ Pauli ad Senecam, & Senecæ ad Paulum. Prologus Senecæ in lib. Declamationum. Item ejusdem Senecæ de remediis Fortuitorum.

1227. Synodus Lateranensis sub Innocentio III.

1228. Discretiones SS. Antiquorum Patrum distinctæ per octo libros & confirmatæ a Sede Apostolica; adjunguntur in fine Decreta Conciliorum Meldensis aono Domini 1188. Beoeventani anno 1190. Trojani in Apulia anno 1193. Placentini anno 1195. Claromontani anno 1196. Tbolosani anno 1120. Romani anno 1123. Item collectio ex Patribus de privilegiis Diaconorum.

1229. Synodalia Episcopatus Suessionensis. Chartæ Monasterii Talcrinensis. Nomina Episcoporum Turonensium & Episcoporum Pictaviensium & Nannetensium. Anonymi Pandectum Legis XII. Tabularum, excerptum ex corpore juris.

1230. Anooymi antiqui Canonum Collectio.

1231. Antiqua Collectio Canonum. Item Anonymi Sermo ad Conjugatos & expositio Missæ Romanæ.

1232. Liber Decretalium Gregorii IX.

1233. Ansegisii Collectio Capitularium. Item Fragmentum Capitularium.

1234. Anonymi Liber compendiosus de septem Sacrameotis metrice compilatus, qui vocatur communiter Decretale ad informationem Sacerdotum cum expositione. Item Incerti Decretum abbreviatum. Item Anonymi Quæstio quædam de anima.

1235. Anonymi Collectio Canonum, incipit cum Dissertatione de utilitate Poenitentiæ.

1236. Concilia Gallicana & Hispanica. Item Cresconii Coocordia Canonum.

1237. Concilium Aquisgranense anno 816. Epistola S. Hieronymi de vita & exitu Stæ Paulæ. Symmachi Epistolæ. Sermo S. Augustini de Trinitate. Excerpta ex Sidonio, Plinio, Seneca, Cicerone, Apuleio, Aulo Gellio, Plauto, Censorino & Macrobio. Versus Ciceronis. Proverbia Philosophorum. Præcepta Pythagoræ. Excerpta ex Declamationibus Quintiliani. S. Methodii Liber de consummatione sæculi. Ivonis Carnotensis Epistola ad Leudonem.

1238. Anonymi Glossæ in quatuor libros Decretalium Gregorii IX.

1239. Statuta Ordinis Cisterciensis.

1240. Summa Casuum Conscientiæ Raymundi de Penna Forte.

1241. Tituli & Regulæ generales extractæ ex Summa Casuum Raymundi de Penna Forte.

1242. Veteres Romanorum Leges a Ludovico Caronda restitutæ, editæ Parisiis anno 1557. Abel Matthæus Ars juris Parisiis 1552. Raymundi Summa poenitentialis manuscripta. Edit du Roi sur le Réglement de ses Finances Parisiis 1557. Philippi Beroaldi Declamatio Ebriosi Scortatoris, Alcatoris, de vitiositate disceptantium 1511. edit. Antonii Cornelii querela infantum in limbo.

1243. Stylus, seu Formularium Curiæ Romanæ.

1244. Roberti Canonici S. Victoris Parisiensis Liber Poeniteutialis. Petri de S. Victore Poenitentiale a Magistro Jacobo emendatum. Theodori Gazæ canis encomium Græce. Juliani Imperatoris Misopogon Latine.

1245. Bartholomæi a Sta Concordia de Pisis Summa Casuum Conscientiæ completa anno 1238.

1246. Anonymi Liber Poenitentialis qui Corrector vocatur, & Medicus qui correctiones corporum, & animarum medicinas continet ad usum Sacerdotum.

1247. S. Bernardi Meditationes veteris editionis. Anonymi Summa Poenitentiæ brevis & uolis.

1248. Pauli II. Papæ excommunicatio contra hæreticos sui temporis. Casus noviter a Paulo II. reservati summo Pontifici. Friderici II. Imperatoris Epistola ad Hillinum Trevirensem Episcopum, & ejusdem Friderici & Hillini Epistolæ ad summum Pontificem pro pace Ecclesiæ cum Hadriani Papæ IV. ad eosdem Responsionibus. Indignationes Regis Britonum a filiabus suis regno pulsi, cum transfretavit ad Gallos ad filiam quamdam suam. Epist. Cassilibani Regis Anglorum ad C. Jul. Cæsarem. Vaticinia Metlini, Avieni Fabulæ. Hadriani Papæ ad Fridericum I. Epist. Anonymi de octo Synodis. Papæ Romani Epist. ad Synodum Constantinopolitanam Græce. Anonymi Ars organi, revelata Ecclesiæ S. Michaëlis in Monte, qui dicitur Tumba in occiduis partibus sub Childeberto Rege Francorum, & Autberto Episcopo. Sermo Radbodii Episcopi in Annunciatione Stæ Mariæ. Nomioa Provinciarum, nomina Pontificum, & Virgilii Bucolica.

1249. Anonymi Tractatus de dignitate & jurisdictione Archiepiscopali.

1250. Concessiones authenticæ Clementis VII. Pauli III. & Julii III. Confirmationes Privilegiorum Equitum Melitensium.

1251. Capitula Synodalia secundum usum Ecclesiæ Meldensis. Item Chartæ & Privilegia Monasterii Beatæ Mariæ de Burgo-Medio Blesensi. Orphei Hymni Latine; Procli Lycii Philosophi Hymni Latine. Magia dicta ex Zoroastre, & alia de Magis quibus a Zoraostre origo est.

1252. Glaber Rodulpbus Historiarum Libri 5. ab anno 900. ad 1045. Adamannus Presbyter de loco sancto Jerosolymitanæ Ecclesiæ.

1253. Notitia Cardinalium Ecclesiæ Romanæ, Provinciarum totius orbis & relatio de Soldano Palæstinæ & Imperatore Constantinopolitano. *Item la forme de plaider ordonnée par le Roi Louis.* Liber Medicinæ dictus Kiramus, tractat de lapidibus, berbis, piscibus & volucribus.

1254. Quæ de Conceptione Beatæ Mariæ Virginis, gesta sunt annis 1398. & 1399. Item Deliberatio Facultatis Parisiensis contra quosdam errores ortos in Dioecesi Ebroïcensi anno Domini 1432. Item Revocatio Nicolai * Gradigarii Ordinis Eremitarum S. Augustini anno

1442.

1442. Modus eligendi Vicarium Facultatis Parisiensis anno Domini 1484. Ejusdem Conclusio super materiam fidei. Epitaphium Thomæ Benedicti Prioris Stæ Genovefæ. Fundatio Capellarum in Ecclesia Abrincensi per Ricardum Episcopum anno Domini 1255. & alia ad eamdem fundationem pertinentia cum Diplomate Philippi Pulcri anno Domini 1310. Item Statutum quoddam Universitatis Parisiensis. Item Chronica Pontificum, desinit in Joannem XXII.

1254. Martyrologium.

1255. Vandelberti Martyrologium.

1256. Martyrologium. Item Anonymi expositio Missæ. Dialogus inter Fulbertum & Hugonem Archidiaconum de miraculis S. Martini in Translatione ipsius. Anonymi Definitiones juris.

1257. Martyrologium cum Præfatione ex Beato Augustino, non variat multum a codice Adonis; videtur scriptum ante Alexandrum III.

1258. Martyrologium Thomæ de Capua Stæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis. Ars dictaminis, seu Formularium Epistolarum.

1259. Martyrologiorum Fragmenta. Epistola Cromatii & Heliodori ad Hieronymum. Macrobius de Lunæ cursu per signum Tonitruale.

1260. Historia Ecclesiæ Turonensis; Auctor dicit se scribere usque ad sua tempora. Anonymus de Auctoribus Civitatum quo tempore & a quibus conditæ sint. Liber de partibus mundi & de destructione Jerusalem. Item Gesta Salvatoris quæ invenit Theodosius Magnus Imperator in Jerusalem, sub Prætorio Pontii Pilati in Codicibus publicis.

1261. Fulconis Andegavensis Historiæ Andegavensis Fragmentum. Guillelmi Monachi Historia Clusini Cœnobii cum Bulla Paschalis II. Papæ pro eodem Monasterio. Vita Benedicti Patris Clusini Cænobii, Auctore eodem Guillelmo. Ad furtum revocandum Imprecatio Claudii Gordiani. Fulgentii opuscula.

1262. Nomina Episcoporum Senonensium. Nomina Regum Franciæ, Pontificum & Imperatorum. Item Chronica a Christi Incarnatione ad ann. 1290. in qua multa de Ecclesia Senonensi.

1263. Indiculus Ecclesiarum Diœcesis Senonensis. Déclaration des rentes du Prieuré de [illegible] fait l'an 1430. Fragmentum aliquot Epistolarum Petri Ivoneti quæ datæ sunt anno Domini 1518. Parisiis. Incerti Anonymi de differentia unctionum quæ fiunt in Baptismate & in Confirmatione. De Computo Fragmentum. Homilia ad Monachos in illud Evangelii: *Estote misericordes.*

1264. Bedæ Historia Anglorum. Summa dictaminis, seu Formula Epistolarum per Laurentium Lombardum de Aquileia secundum stylum Romanæ Curiæ.

1265. Joseph abbreviatus, seu Anonymi Historia a Josepho & aliis desumta quæ deficit in Vespasiano.

1266. Historia S. Clementis translata de Græco in Latinum, a * Translatore dedicata Papæ Gaudentio cum Epistola Clementis ad Jacobum Fratrem Domini de obitu S. Petri & de ordinatione sua.

1267. Anonymi Gesta quorumdam Imperatorum Romanorum ac Regum Francorum. Multa ibi sunt de Bonifacio VIII. Elperici Calculatoris Liber de Astrologia. Anonymi Normannicus Draco, versus continent Historiam Matildis Imperatricis Francorum, Anglorum & Normannorum; quædam ibi habentur de Synodis sub Victore & Alexandro II. Epistola Universitatis Parisiensis ad Carolum VI. super Schismate sedando, & unione Ecclesiæ. Ejusdem Universitatis ad Clementem VII. Papam & Collegium Cardinalium Epistola. Studii Coloniensis ad Universitatem Parisiensem & Universitatis Parisiensis ad idem studium.

1268. Anonymi Chronica Abbatum, Fundatorum & Benefactorum Monasterii S. Benigni Divionensis cum variis Diplomatibus, desinit in annum 1052.

1269. Compositio facta inter DD. Comitem Charii & Capitulum Ecclesiæ Charii. Item Compositio Ecclesiæ Carnotensis sub Philippo Rege Francorum, ibi memoratur Joannes de Castellione Comes Blesensis & Carnotensis.

1270. Compositio Macarii Monasterii S. Martini Turonensis. Item * Millebetensis, & aliorum Monasteriorum, Divionensis, Turonensis. Item Compositio Episcopi Turonensis cum Ricardo Angliæ Rege, & confirmatio Philippi Regis Franciæ, & alia ad Archiepiscopum Turonensem pertinentia cum variis Bullis Pontificum.

1271. Anonymi memoria piarum rerum Gestarum & dilatatæ Religionis Catholicæ in Moravia ab anno Christi 1621. ad 1628. cum variis Diplomatibus Ferdinandi II.

1272. Anonymi Chronica Episcoporum Vratislaviensium.

1273. Historia Caroli Magni, Auctore ut videtur Turpino. Item Calixti Papæ Epistola Missa per totam Christianitatem ad debellandos Saracenos.

1274. Nomina Episcoporum & Sanctorum Lemovicensium. Nomina Episcoporum Tolosæ, & Priorum Grandimontensium & Ordinis Artigiæ: de Monasterio S. Augustini Lemovicensis. Item de officio Missæ. Galliarum Descriptio.

1275. Fragmentum Martyrologii Bedæ Presbyteri. Item Sacramentarium S. Gregorii vetustissimum.

1276. Vitæ Patrum Auctore Hieronymo. Dicta SS. Patrum ad profectum perfectionis Monachorum. Sermo S. Augustini Episcopi de misericordia.

1277. Vitæ & Passiones variæ Sanctorum inter quas habentur etiam Didymus de Spiritu-Sancto cum Præfatione Hieronymi, nomina Pontificum urbis Trevirensis, & alia.

1278. Vita S. Medardi cum Hormisdæ Epistola de eodem S. Medardo, & aliæ Vitæ & Passiones Sanctorum.

1279. Vita S. Vandregisili Abbatis. Vita S. Fursei. Beda de vita S. Fursei. Passio S. Adriani & Sociorum. Vita S. Ægidii Abbatis.

1280. Vita & Passio S. Austremonii primi Arvernensium Episcopi & Christi Discipuli; S. Melanii Episcopi Redonensis; Stæ Mariæ Eremitæ & Zosimi Abbatis; Hilarii Pictaviensis Episcopi & Genesii Episcopi Arelatensis.

1281. Jacobi Genuensis Ordinis Prædicatorum Vitæ Sanctorum & Jacobus de Voragine.

1282. Passiones Stæ Agathæ, Columbæ, Patricii, Savisii, Dorotheæ Martyrum, &c.

1283. Vitæ S. Aviti Abbatis Micianensis, S. Euspicii, S. Vetani. Fragmentum vitæ S. Maximini. Translatio S. Euspicii.

1284. Passio SS. MM. Alexandri Papæ, Eventii ac Theoduli, Stæ Ceciliæ, Stæ Agnetis, Stæ Agathæ, S. Columbani, S. Juliani. Vita S. Augustini cum Indiculo ejusdem operum per Possidium. Vita S. Albini Episcopi Andegavensis Auctore Fortunato. Sermo de S. Albino. Item ejusd. Miracula. Hilarii Sermo in depositione Honorati Episcopi. Sermo S. Maximi & S. Ambrosii in Natali Stæ Agnetis.

1285. Ordo ad benedicendum Ecclesiæ Signum. Vita S. Dunstani Archiep. Anglorum cum ejusdem miraculis. Beda de vita & miraculis S. Cuthberti Lindefarnensis Episc. Oratio S. Anselmi Cantuariensis ad Deum. Altercatio Christiani & Judæi ad Alexandrum Lincolniensem Episcopum, Anonymo Auctore.

1286. Passio Sanctæ Fidis. Vita S. Hieronymi. Fausti vita Beati Mauri Abbatis. Translatio S. Benedicti Abbatis in agrum Floriacensem. Theodori Abbatis Sermo de S. Bartholomæo. Odonis Abbatis Sermo de S. Petro. Vita S. Ægidii Abbatis ad * Igloaldum Abbatem. Fragmentum vitæ S. Nicolai. Versus in electione Odonis Abbatis. Greg. Turonensis de miraculis S. Martini.

1287. Vitæ diversorum Sanctorum & Joannis Garbrandi Carmelitæ Harnecensis. Chronicon Andicorum.

1288. Paulini Vita S. Martini carmine conscripta ad Perpetuum Episcopum. Item Victorini versus de Lege D. N. Jesu-Christi.

1289. Vita Beati Pauli Eremitæ, Antonii Abbatis, Hilarionis Monachi. Item Malchi captivi. Vita Stæ Paulæ Auctore Hieronymo. Item Dicta Sanctorum Patrum. Epistola S. Macarii ad Filios Dei. Vita S. Frontonis Abbatis. Exhortatio S. Athanasii Episcopi ad Monachos. Item alia ex dictis & narrationibus Patrum, omnia a Hieronymo, Pelagio Diacono Romano, & Joanne Subdiacono & Martino Episcopo, ut in fine dicitur, in Latinum translata.

1290. Charta Monasterii Floriacensis. Odonis Abbatis Monasterii Glanefol. ad Adalmolum (Adelmonum) Archidiaconum Cenomanensem de Inventione vitæ S. Mauri Discipuli S. Benedicti per Faustum conscriptæ. Vita S. Ambrosii per Paulinum. Vita S. Gregorii brevior quam quæ a Joanne Diacono conscripta est.

1291. Sermones aliquot S. Augustini. Epistola S. Hieronymi de Assumtione Stæ Mariæ.

1292. Vita S. Eduardi Regis Anglorum carmine conscripta Gallico & Latino. Vita S. Martini per Severum Sulpitium. Vita S. Severini Coloniensis Episcopi. Item vita S. Brixii Turonensis Episcopi.

1293. Vita Beati Laudomari, Samsonis, &c. S. Prosperi Epigrammata quædam. Item alia Carmina vetera de conflictu Veris & Hiemis. Epitaphium Filii Catonis. Catalogus antiquus Librorum Monasterii Resbacensis. S. Athanasii Episcopi Alexandrini de miraculis Imaginis Jesu-Christi in Beryto. Donatio Elisii Hernii de Alodo quod * Seda dicitur in pago Vastinensi ad Favorem Monasterii Floriacensis. Item Vita S. Ambrosii Cadurcensis.

1294. B. Heraclius Episcopus de vitis SS. Patrum ad Lausum Palatii Præpositum.

1295. Vitæ diversorum Sanctorum inter quas S. Vodoaldi Presbyteri, Juliani Cenomanensis Episcopi, Batildæ Reginæ, Vedasti Atrebatensis, Medardi, Egeldardi Episcoporum, S. Gallicani & Alberti Episcopi.

1296. Vita S. Fulgentii. Ejusdem de remissione peccatorum libri duo. Tichonii Regulæ libri VII.

1297. Variæ Sanctorum vitæ inter quas Vencestai Martyris, Emeranni Episcopi. Item Revelatio quæ facta est S. Stephano Papæ, & memoria de consecratione Altaris SS. Petri & Pauli, quod est situm ante Sepulcrum S. Dionysii. Tractatus S. Fausti de Ascensione Domini. Sermo de Pentecoste, de Sta Trinitate, de Spiritu-Sto. Sermo S. Augustini de vigilantia Prælatorum. Ejusd. Sermo de obedientia Subditorum. Relatio Rutherii de quodam Dei servo, a quo memoria Stæ Mariæ omni Sabbato celebretur. Dialogus S. Augustini & Orosii de initio Genesis. Unde constituta sit festivitas, quæ dicitur ad Vincula S. Petri. Epistola Alexandri Regis ad Aristotelem. Relatio Salomonis Didascali Judæorum de Alexandro.

1298. S. Audoëni Rothomagensis de vita Beati Eligii. Passio SS. Chrysanthi & Dariæ, S. Apollinaris, S. Clementis. Item Idacii Episcopi Chronicon. Fragmentum Historiæ Francorum Gregorii Turonensis.

1299. Vita S. Martini per Severum Sulpicium. Gregorius Turonensis de virtutibus S. Martini libri quatuor. Prosa de S. Martino. S. Odonis Tractatus de combustione Basilicæ S. Martini.

1300. Vita S. Gregorii Papæ per Joannem Diaconum. S. Gregorii Papæ Epistola ad Recaredum Regem Visigothorum. Martini Episcopi Epistola ad Polenium de origine Idolorum.

1301. Vitæ Sanctorum Godeardi Episcopi; Brandani, Miniatis, Leodegarii, Juliani & Sociorum, Pavinii Abbatis, Simeonis Monachi, &c. Vaticinium Sibyllæ Tiburtinæ cum expositione.

1302. Passiones aliquot Apostolorum. Passio S. Eustachii. De Inventione & Exaltatione Stæ Crucis. Vita S. Remigii, Rabani Moguntinensis Archiepiscopi. Sermo in Natali omnium Sanctorum, S. Bonifacii Martyris. Sermones de vita & virtutibus S. Martini. S. Martini Liber de Trinitate. Severus Sulpicius de vita S. Martini. Gregorii Turonensis Epistola de obitu S. Martini. Vita S. Brixii Confessoris.

1303. Chroniques abregées par Chastel. Nomina Monachorum Becci usque ad annum 1468. Nomina Fratrum Familiarumque eorumdem. Item ejusdem Monasterii Historia in qua multa de S. Anselmi Gestis, partim prosa, partim carmine scriptis; inseruntur etiam carmina Petri Dierensis de Auctoribus Monasterii Beccensis, & Petri Auxentii carmina de eodem Monasterio, desinit anno Domini 1476.

1304. Vita Beati Nicolai. Regula S. Augustini. S. Hieronymi vita S. Pauli. S. Athanasii vita S. Antonii, Evagrio Presbytero Interprete. Vita S. Hilarionis & Malchi Monachi

captivi, auctore Hieronymo. Constantii Presbyteri vita S. Germani Antissidiorensis cum ejusdem Constantii Epistola ad S. Censurium A Antissidiorensem de vita S. Germani. Item Revelatio S. Corcodami: qualiter Mamertinus conversus sit ad Dominum. Leraldi Miciacensis Monachi vita S. Juliani Cenomanensis. Paschasii Diaconi Liber qui vocatur Paradisus cum ejus Epistola ad Eugipium, &c.

1305. Vita S. Thomæ Cantuariensis per Joannem Oxoniensem Episcopum cum Alexandri Papæ & Ludovici Francorum Regis Epistolis. Item Glastonensis Monasterii Antiquitates per Joannem Chinoch jussu Henrici V. Angliæ Regis anno 1420. Deploratio super Regionem, aut Civitatem quæ gladium evaginaverat super se. Passio S. Thomæ Cantuarensis per Joannem Carnotensem Episcopum. Item officium S. Augurtii & ejusdem Translationis Lectiones & Prosæ de S. Aniano. Item vita & Passio Sancti Secundi Martyris Civis Astensis & Comitis Palatini. B

1306. Anonymus de quantitate Geometrica. Vita S. Germani Parisiensis Auctore Fortunato. Passio S. Arnulphi Episcopi.

1307. Gerardi de Fracheto Lemovicensis vitæ Fratrum ordinis Prædicatorum, qui vixit anno 1260. Præfigitur Humberti Magistri Prædicatorum Epistola & Legenda de vita S. Dominici.

1308. Vita S. Bartholomæi. Item ejus Reliquiarum adventus in Galliam. Ejusd. Translationis Historia. Vita S. Theodorici Abbatis. Passio SS. Gervasii & Protasii. Vita S. Amandi Episcopi.

1309. Sermo cujusdam Doctoris de Nativitate Sanctæ Mariæ Virginis. Vita S. Sylvestri C Papæ. Vita S. Mariæ Ægyptiacæ per Paulum Diaconum ad Regem Carolum. Vita B. Virginis Fecinnæ. Vita Marculphi Confessoris. Aimoini Monachi S. Germani Parisiensis ad Bernonem Abbatem, de Inventione, seu Translatione B. Vincentii Levitæ & Martyris. Ejusd. Vincentii Martyris Passio. Sermo S. Augustini de eodem Martyre. Vitæ SS. Virginum Bonæ & Dodæ. Item B. Hieronymi Epistola & Libri Periarchon Origenis. Fragmentum officii divini in Festivitate S. Cunegundæ.

1310. Vita S. Ricarii. Vita B. Hieronymi. Passio S. Luciani & sociorum. Vita S. Benedictæ Virginis.

1311. Translatio corporis S. Benedicti in Galliam. Sermo S. Odonis Abbatis de S. Benedicto. Vita S. Mauri per Faustum: ejusdem D posteriora miracula per Odonem Abbatem.

1312. Vitæ SS. septem Dormientium. Vita S. Remigii Episcopi. Vita S. Hilarii Episcopi per Fortunatum ad Paschalem Papam. Passio S. Pauli. Item Chronicon Marigniacense: definit in Ludovicum Grossum.

1313. Vitæ S. Philiberti Abbatis Fragmentum. Item ejusdem miraculorum Liber 1us & Præfatio 2di.

1314. Translatio Sanctorum in Ecclesia S. Medardi Suessionensis quiescentium, & miracula eorumdem tempore Henrici I. Regis. Vitæ Maximi Regiensis Episcopi, Leutfredi Confessoris, Ægidii Abbatis. Abbonis Floria- E censis Epistola & Carmina ad Othonem Imperatorem. Diederici Monachi ad Ricardum Morbacensem Abbatem Illatio S. Benedicti, & de causa cur Fellivitas quædam S. Benedicti apud Gallos in diebus Dominicis Adventus celebretur.

1315. Proba Falconia Virgilii Centones de Heptateucho & de Evangelio. Item alia Carmina, &c.

1316. Hatcherii Episcopi vita, & Miracula S. Remacli.

1317. Vita S. Guillelmi Ducis Aquitaniæ, autore Theobaldo cum ejusdem miraculis. Item Translatio corporis S. Benedicti & S. Scholasticæ in Galliam.

1318. Vita B. Maurilii Andegavensis auctore Gregorio Turonensi. Vitæ Sanctorum Licinii, Magnobodii, Samsonis, & Albini Andegavensium, Senonensium, Aurelianensium & Cenomanensium.

1319. Legendum in Festivitate S. Petri ad vincula. Vita S. Gregorii Papæ per Joannem Levitam. Item vita S. Silvestri Papæ.

1320. Gesta Salvatoris quæ invenit Theodosius in Prætorio Pilati.

1321. Passiones SS. Vincentii, Alexandri, Eventii, Theoduli, Hennetis, Nerei & Achillei, Petronillæ, Feliculæ, Nicomedis, Justi, Domitillæ, Babilæ, Agapeti, Symphoriani, &c.

1322. Adrevaldi, seu Adalberti Historia Miraculorum S. Benedicti, &c.

1323. Conversatio & actus S. Maximi Confessoris. S. Bernardi de consideratione Libri quinque ad Eugenium Papam.

1324. Vita Dunstani Monachi per Osbernum, in fine adjungitur Missa pro S. Dunstano. Vita S. Germani Martyris. Item vita S. Pauli Episcopi & Confessoris.

1325. Theophili Episcopi Epistola. Item Hilarii Papæ Epistola ad Victorium, & Victorii ad Hilarium de postulatione Cycli. Ejusdem Victorii Tractatus ad Hilarium de ratione Paschali. Anonymi vetusti auctoris carmina de Ægyptiacis diebus. Dionysius exiguus ad Petronium Episcopum de ratione Paschæ. Præcepta quædam Synodalia Diœcesis Carnotensis.

1326. Legenda de S. Mauro.

1327. Vita S. Honorati & S. Hilarii Arelatensis Episcopi.

1328. De vita & Miraculis Hieronymi Æmiliani, Congregationis Sommaschæ Fundatoris, ad Urbanum VIII.

1329. Osbergus Cantuariensis Archiepiscopus de vita S. Alphegi Martyris. Item vita S. Pauli Aureliani Episcopi.

1330. Breves vitæ & Passiones diversorum Sanctorum.

1331. Lebinus de inventione Sanctissimi vultus Lucæ Latine. Idem opus Italice per Franciscum de Medulano ordinis servorum S. Mariæ.

1332. Oratio in laudem S. Oricoli. Liber de Infantia Jesu Christi. Fragmentum soliloquii Hugonis, de arrha animæ. Epitaphium ejusd. Hugonis & Ivonis Episcopi Carnotensis.

1333. Chartæ Pagenses Judicum Aquæ frigidæ in ordine Romano, & alia ad eamdem rem pertinentia. Capitula Erardi Turonensis. Passio SS. Nazarii, Gervasii, Protasii & Celsi; Item Xisti & Laurentii. S. Leonis Papæ Epistola de pœnitentia post lapsum agenda ad Theodorum Forojuliensem.

1334. Vita & Passio S. Amatoris Antisiodorensis, S. Corcodronis, seu Curcodomi, S. Cypriani, S. Ambrosii Mediolanensis. Nilus Monachus de octo vitiis, Latine cum Fragmento Homiliæ S. Gregorii.

1335. Catalogus quorumdam Librorum Bibliothecæ Vaticanæ Græce. Gregorii Dialogi Liturgiæ Græce. S. Augustini anathematizatio & commonitoria adversus Manichæos. S. Salvii Episcopi & Martyris quod Manes non sit auctor hæresis Manichæorum, sed quidam Scythianus tempore Apostolorum. Vita S. Ildefonsi Toletani Autore * Eladio Episcopo ejusdem urbis. Quædam de Concilio Chalcedonensi. Capreoli Carthaginensis Epistola. Sermones S. Bonifacii Martyris; ejusdem & aliorum ad eumdem Epistolæ inter quas Danielis Episcopi. Caroli Magni Capitula ex diversis collecta ab Angilranno. Concilium Remense sub Eugenio Papa cum Symbolo Fidei anno 1148. Odonis Abbatis Glonnafolis de inventione vitæ S. Mauri, & prologus in eamdem vitam. Vita S. Severini Abbatis Castronantonensis, S. Melasii Episcopi, S. Paterni Episcopi auctore Fortunato Episcopo. Passio S. Januarii. Vita S. Solemnii Episcopi. Vita Juliani Episc. auctore Letaldo Miciacensi.

1336. Nomina Episcoporum Parisiensium. Charta S. Germani tempore Gausridi Abbatis. Gausridi Abbatis Capitula quædam. Versus Augustini & Hieronymi. Prophetia Sibyllæ de fine mundi & alia opusculorum Fragmenta. Vita S. Leufridi Abbatis, S. Theobaldi Confessoris, S. Aniani Episcopi. Sallustius de bello Catilinario & Jugurthino. De virtutibus Beati Dionysii cujus Miracula narrantur. Vita Dagoberti Galliæ Regis. Sugerius Abbas de Ecclesia a se constructa.

1337. Historia quædam de variis Sanctis & Episcopis Galliæ, aliisque eventibus initio & fine mutila: definit in annum 1174.

1338. Robertus Montensis Historia Jerosolymitana.

1339. Anonymi Gesta Francorum & aliorum Jerosolymitanorum, seu Itinerarium Jerosolymitanum auctore Synchrono. Missa in veneratione S. Sepulcri & mensura Corporis Christi. Epistola Oliverii Coloniensis Scholastici qui dictus est servus emtitius Sanctæ Crucis. Epistola ad Engelbertum Coloniensem de rebus Jerosolymitanis.

1340. Collectio Privilegiorum, Bullarum & Diplomatum ad Petram Sanctam spectantium.

1341. Historia Terræ Sanctæ & descriptio illius Regionis.

1342. Anonymi qui Bello Jerosolymitano interfuit, ut videtur, Itinerarium Terræ Sanctæ. Instructio pro peregrinis Jerosolymitanis.

1343. Rodulphi Tortarii Monachi Memorabilium Libri 9. Carmine; ejusdem Epistolæ ad diversos.

1344. De Fundatione & Regula ordinis Hospitalis Sanctæ Mariæ Teutonicorum Jerosolymitanorum Latine ac Teutonice.

1345. Regula Fratrum Teutonicorum.

1346. Gausridus Coclearis de proprietatibus rerum. Adnotata quædam in Terentium. Senecæ Epistolæ. Fragmentum Tractatus juris. Loix Décrétales faites contre ceux qui empêchent la franchise de l'Eglise, mises en François par Jean * de Dual Official de Roüen. Forma eligendi Episcopos, sive per modum compromissi, vel per modum Scrutinii cum quibusdam adnotationibus. Electio Galterii Abbatis Abbavillensis anno 1253. Electionum & confutationum variæ Litteræ 1347. Lotharius qui postea fuit Innocentius III. de vilitate conditionis humanæ. Petrus de Alliaco de septem gradibus Scalæ. Hugo de S. Victore de laude caritatis. Item meditatio mortis.

1348. Alanus Insulensis de planctu naturæ.

1349. Nigelli speculum stultorum ad Guillelmum quemdam; ejusdem alia Carmina.

1350. Anonymi de animalibus.

1351. Cassiodorus de anima. S. Prosper contra Librum Cassiani; ejusdem ut videtur de Gratia, Libri tres; in fine adjungitur professio quædam de fide. Albini Interrogationes & Responsiones de Sancta Trinitate....... Ejusdem ad Eulaliam Virginem de anima cum Carminibus quibusdam, in fine Anonymi, fortasse Albini, Expositio Sancti Evangelii de serie generationis Jesu Christi secundum carnem, de Novo Testamento.

1352. Fragmentum Legis Ripuariæ & Salicæ. Eglogæ ex ordine Romano.

1353. Paschasius Diaconus de vitis SS. PP. qui Liber Paradisus appellatur.

1354. Scholia ad Ovidii Metamorphosim. Glossæ de ordine Romano. Anonymi Expositiones quædam de Columba & aliis avibus. Expositiones ad Sacram Scripturam accommodatæ. Anonymi Expositio Cantici *Magnificat*. Orosii & Augustini Quæstiones, seu Interrogationes & Responsiones de variis Sacræ Scripturæ rebus. Liber S. Augustini contra quinque genera hostium.

1355. Anonymi Liber de consideratione.

1356. Anonymus Summa exemplorum.

1357. Æneæ * Gazii Theophrastus interprete Ambrosio Camaldulensi. S. Joan. Chrysostomus contra impugnatores Monachorum Libri tres, eodem Ambrosio, ut videtur, interprete.

1358. Carmina quædam de rebus diversis in quorum fine multa sunt de Tobia.

1359. Rituale Ecclesiæ Salmuriensis.

1360. Theodulphi Carmina. Alcimi Aviti Carmina de initio mundi, de originali peccato, de sententia Dei, de diluvio, de transitu maris Rubri, de virginitate cum Prologo ad Apollinarem Episcop. Prudentii Psychomachia. De Orthographia. Belisarii Scholastic versus de Sedulio. Avieni versus. Item Anonymi Carmina de signis Judicii, de Virginitate, & de laude Sanctarum Virginum, de octo vitiis. Item Liber 2us 3us 4us & 5us qui Catoni inscribitur. Versus Caroli Imperatoris. Alii Catonis versus; Epitaphium ejus Filii. Epitaphium Jolradi. Epitaphium Alcuini. Item alia Epitaphia. Ænigmata Adelmi (Adelelmi) Episcopi. Epitaphium Caroli Imperatoris. Carmina B. Eugenii Episcopi.

1361. Carmina de variis Veteris & Novi Testamenti. S. Valerianus Cemeliensis de bono disciplinæ. Eginardi vita Caroli Magni. Vita S. Amandi, Auctore ut censetur, Milone, tempore Caroli Crassi. Catalogus Ecclesiarum Franciæ. Catalogus Litterarum Hebraicarum & Græcarum Carmine conscriptus.

1362. De Possessionibus & aliis ad Basili-cam

cam S. Vincentii Laudunensis spectantibus. Marbodi de virtutibus lapidum ex Evace Arabum Rege. Marbodus de lapidibus.

1363. Anonymi Expositiones in varia Evangelii loca.

1364. Anonymi Scholastici scripta de virtutibus Theologicis, & de donis Spiritus Sancti, de virtutibus Cardinalibus, de Beatitudinibus.

1365. Anonymi Scholastici item scriptoris Tractatus de vitiis.

1366. Veteris Anonymi Theologiæ Christianæ Libri quinque.

1367. Synodale Decretum constitutum a Guillelmo Seniore Rege Anglorum & Episcopis Normanniæ. Decreta Alexandri IV. in Concilio Lateranensi. Fragmentum Libri Perihermenias. Abbon. Epist. de quibusdam Quæstionibus ad Monachos Anglos. Carmina de Genealogia Francorum. Rodulphi Imperatoris rescriptum ad favorem S. Petri de Gimniaco anno .... Formulæ Contractus Matrimonii. Formosi Papæ Epistola ad Bernonem Abbatem. Epistola Adalberonis ad Fulconem Ambianensem. Calendarium perpetuum Computorum Ecclesiasticorum.

1368. Petri Abbatis Cellensis Sermo de Sancta Maria Magdalene; ejusdem Epistola ad Monachum Claravallensem.

1369. Joannes de Turre Cremata Commentaria in Psalmos.

1370. Anonymi Scholastici auctoris de tribus dictis Paradisi. Item Liber de officiis divinis.

1371. Anonymi Antiqui Liber qui vocatur via Regia, fortasse Smaragdi cui subjungitur Epistola scripta nomine Caroli Imperatoris ad Leonem Papam de Processione Spiritus Sancti.

1372. Anonymi Collectio Canonum.

1373. Vaticinia Joachimi. Laurentii Gambaræ Carmina. Anonymi Gesta Comitum Ambasiensium; desinit in Hugone de Calvo Monte circa tempora Stephani Regis Anglorum. Ordo celebrandæ Synodi. Isidori Clari orationes duæ ad Patres Concilii Tridentini. Gentiani Herveti oratio ad eosdem Patres, qua suadetur ut Libri Sacri in vulgarem Linguam transferantur.

1374. Anonymi Sermones de tempore.

1375. Rotrandus Monachus contra errores Græcorum.

1376. S. Thomas de Aquino Mystica Theologia de virtute purgativa, illuminativa & unitiva, &c.

1377. Rodulphi Episcopi Nemausensis summa Sacramentorum. Item ejusdem ut videtur, Canones Pœnitentiales.

1378. Bernardi de Perentinie Ordinis Prædicatorum Provinciæ Tolosanæ Hortesii in Vasconia Tractatus utilis super totum Officium Missæ, sicut legitur in Albia 1389. ad P. Episcopum Albiensem.

1379. Joannis Simeonis Episcopi Prælectiones in Joannis Epistolam 1am.

1380. Expositio Incerti super varia novi Testamenti loca.

1381. Fragmentum Epistolæ Henrici Abbatis Claravallensis. Epistolæ 62. Alexandri Papæ ad Abbates* Claravallenses, (lege Cistercienses.) Arnulphi Lexoviensis Epistolæ decem. Fragmentum Chronici Dionysiani a tempore Henrici I. Regis Francorum ad annum 1146. Abbés de Normandie qui contribuerent au voyage de la Terre-Sainte du temps de S. Louis. Item Prophetiæ Merlini.

1382. Repudium ambitionis contra miseros Cardinalium servitores Auctore Petro de Braco sacri Palatii Auditore, & Innocentii VI. Capellano. Versus Anonymi contra Romanorum avaritiam. Præfatio in librum Aratoris. Sereni remedia quædam. Historiæ Francorum Fragmenta. Juliani Monachi Vezeliacensis Sermo in Capitulo dictus. Quædam Fragmenta de Grammatica. Item Gregorii Papæ, ut videtur Epistola. Beati Severini Epistola ad Henricum Senonensem, Samsonem Remensem Archiepiscopum & Bernardum Claravallensem. Chronicon quoddam ab Justino ad annum 1217. ubi adjungitur notitia Provinciarum. *Généalogie de Canvigni.* Quædam de Musica, de Astrolabio, de Lapide allectorio. Antidotum ad S. Paulini hydropisim.

1383. Vincentius Belvacensis de Eruditione Principum. Nicodemi Evangelium & Epistola de Passione Domini.

1384. Boëtii Liber de consolatione. Epistola Universitatis Cadomensis ad Regem Angliæ de Beneficiis contra Romanam Curiam. Oratio de Beato Thoma ad Clerum acta anno 1441. in Universitate Cadomensi per Petrum de la Havardiere. Carmina quædam Gallica. Quædam de libris Politicorum Aristotelis. Alani Aurigis Epistola ad Universitatem Parisiensem post egressum Caroli ex Civitate Parisiensi. Ejusdem Epistola ad detestationem belli civilis Gallici, cum carminibus de eadem re.

1385. Walafridi Strabonis Carmina in quibus agitur de Wetini visione.

1386. Orationes ex sacra Scriptura desumtæ.

1387. Anonymi ut videtur Monachi Confessio devota. Confessio Magistri Petri de Fontineto, seu instructio ad confitendum. Liber de claustro animæ. Guillelmi ut videtur Parisiensis alius liber de claustro animæ. S. Anselmi Cantuariensis de Beatitudine Sanctorum. Ejusdem de custodia interioris hominis. S. Bernardi Formula vitæ. Sermo S. Augustini de vanitate sæculi. S. Hieronymus de Laudibus caritatis ad Paulam.

1388. Prophetiæ Merlini. Item Anonymi usus Ægyptiaci, seu vita S. Marci Ægyptiaci versibus Leoninis descripta.

1389. Prophetiæ de summis Pontificibus Joachimi Abbatis.

1390. Liber Invectionum Giraldi Cambrensis in quibus varia Diplomata referuntur de variis sui temporis rebus.

1391. Chronicon, seu vita Ludovici Sexti Sugerii Abbatis S. Dionysii, & notitia Episcoporum totius orbis.

1392. Epistola Stephani Tornacensis.

1393. Juvenci Presbyteri Libri quatuor in Evangelia carmine. Sedulii Libri quatuor Veteris & Novi Testamenti.

1394. Anonymi de Sacramentis Ecclesiæ Libri tres, videntur esse Guillelmi Parisiensis.

1395. Ciceronis Synonyma. Gasparini Oratoris liber de præceptis eloquutionis. Notitia Episcopatuum Galliæ. Hugonis de S. Victore

Soliloquium de arca animæ. Tabula exemplorum in Legendis Jacobi de Voragine. Ciceronis Rhetorica cum Commentariis. Æneæ Silvii Epistolæ quædam, & Anonymi explicatio Figurarum Rhetoricarum. Sedulii Carmina de diversis rebus.

1396. Juvencus Presbyter, Carmina in quatuor Evangelia.

1397. Theodulphi Responsa ad Quæstiones Caroli Imperatoris de Ordine Baptismi.

1398. Richardus de Hamplo Eremita Expositio super Psalterium, Anglice.

1399. Enchiridion Sexti Pythagorici cum testimonio Hieronymi de hoc libro; in fine tamen dicitur, Enchiridion Beati Sixti Episcopi. Hugo de S. Victore Tractatus orationis. Petri Damiani Epistolæ ad diversos amicos.

1400. Gemma animæ. De Divinis Officiis libri quatuor.

1401. Collectanea excerpta ex sacris & profanis Auctoribus.

1402. Petrus Vallis Sarnai Historia Albigensium.

1403. Magistri Anselli Archidiaconi, putatur Anselli Laudunensis, Glossulæ super Psalterium, quæ in editis tribuuntur Haimoni Alberstatensi.

1404. Anonymi brevis Glossa in 12. Prophetas minores.

1405. De Columba & aliis volucribus & animalibus quæ sacra Scriptura ad exemplum morum commemorat, editis inter opera Hugonis a S. Victore.

1406. Epistolæ D. Pauli cum Glossis.

1407. Olympiodorus in Ecclesiastem Salomonis Latine per Zenobium Acciaiolum Ordinis Prædicatorum.

1408. Anonymi Commentarium in Cantica Canticorum. Item in Apocalypsim; initio Codicis adduntur nomina Provinciarum Italiæ.

1409. Liber qui vocatur unum ex quatuor; videtur esse Ammonii.

1410. Acta Apostolorum. Septem Epistolæ Canonicæ cum Epistola Hieronymi ad Eustochium super illas. Passio S. Sebastiani & Sociorum. Item S. Hippolyti Martyris.

1411. Parabolæ & Ecclesiastes Salomonis cum Glossis.

1412. Liber Job, Tobiæ, Judith, Esther, & Esdræ.

1413. Leonis Parisiensis Canonici S. Victoris Historia Veteris Testamenti versibus expressa.

1414. Magistri Petri Rigæ Remensis Aurora, seu Biblia metrice conscripta cum ejusdem Prologo.

1415. Idem opus integrum, sed, ut videtur, in Compendium redactum.

1416. Idem opus.

1417. Idem opus.

1418. Idem opus.

1419. Anonymi Veteris Commentum in Evangelia.

1420. Evangelium Joannis cum Glossis. Item Expositio in Cantica Canticorum.

1421. Epistolæ D. Pauli cum Anonymi Glossis.

1422. Anonymi Bibliorum Compendium versibus elegiacis.

1423. Joannis Semur Ord. Minorum Calendarium compositum ad instantiam Principissæ matris Regis Angliæ Ricardi uxoris anno 1384. Item Anonymi Compendium Bibliæ metrice cujus singula carmina singula capita continent.

1424. Brevis Expositio super universam scripturam, versatur circa multa Grammaticalia.

1425. Biblia mellificata quæ incipit a primo Regum per Joannem Vasconem Ordinis ut vitur, Minorum anno 1395. Item alia carmina Regulæ juris ex Bonifacio VIII. Boëtius de consolatione Philosophiæ.

1426. Novum Testamentum.

1427. Biblia Sacra.

1428. Biblia Sacra cum interpretatione nominum Hebraicorum.

1429. Biblia Sacra a Parabolis usque ad Apocalypsim.

1430. Biblia Sacra a Genesi usque ad totos Psalmos.

1431. Biblia Sacra

1432. Biblia Sacra cum interpretatione nominum Hebraicorum.

1433. Ecclesiastes Salomonis incipiens a Cap. 6. Evangelium Matthæi & Joannis; S. Jacobi, Petri, Joannis & Judæ Epistolæ.

1434. Evangelia cum Breviario Lectionum Evangelicarum per totum annum.

1435. Evangelia Hispanice.

1436. Biblia Sacra.

1437. Psalmi Davidis cum aliis Canticis Scripturæ cum Glossis.

1438. Psalterium Lingua Catalaunica.

1439. Epistolæ Jacobi, Petri, Joannis & Judæ cum brevibus Glossis.

1440. Apocalypsis cum brevibus Glossis.

1441. Breviarium.

1442. Liber inscriptus Laudes Mariæ qui continet Officia & Lectiones in Festivitatibus Beatæ Mariæ mense Julio & Novembri.

1443. Horæ tres Mariæ Virginis ad usum Romanum.

1444. Officium Beatæ Mariæ, &c.

1445. Hymni & Cantica quæ in Ecclesia recitantur.

1446. Breviarium.

1447. Breviarium ad usum Carnotensis Ecclesiæ.

1448. Officium Beatæ Mariæ Virginis.

1449. Officium Beatæ Mariæ Virginis.

1450. Officium Beatæ Mariæ Virginis, & Mortuorum.

1451. Orationes diversæ forte Divi Thomæ, cujus sequuntur Quæstiones de causis Papalibus & Episcopalibus.

1452. Guillelmus de Monte-Laudono de Sacrificio Missæ, vel speculum Ecclesiæ.

1453. Beati Cypriani Epistola Apologetica quadripartita Latine.

1454. Liber Sacramentorum S. Gregorii Papæ de circulo anni scriptus ex authentico libro Bibliothecæ Cubiculi.

1455. Vetustissimus Liber Sacramentorum Romanæ Ecclesiæ.

1456. Vetustissimum Missale Gothicum.

1457. Vetustissimus Liber de sacris Ordinibus.

1458. Summa Magistri Joannis Beleth de Ecclesiasticis Officiis per anni circulum. Item

alia ad varios usus spectantia, & de variis anni Officiis & Missis. Epistola quædam Hieronymi de Clericorum Vita & Institutione. S. Isidori de Clericis. Item Fragmentum libri Pastoralis curæ S. Gregorii.

1459. Florus Magister de actione Missarum. S. Bonifacii Martyris Sermo de Fide recta. Item S. Eligii Sermo ad populum.

1460. Antonii Subdiaconi Romanæ Ecclesiæ carmina in acta Apostolorum. Item Anonymi in decem Categorias Aristotelis, S. Prosperi carmina ex Augustino, & ejusdem versus ad conjugem suam.

1461. S. Augustini de Doctrina Christiana. Epistolæ duæ S. Augustini ad Volusianum, & una Volusiani ad Augustinum. S. Augustini Enchiridion. Petrus Damianus de vita S. Odilonis Abbatis.

1462. S. Augustini Expositio abbreviata super Bibliam.

1463. Liber Augustini de diversis Quæstionibus 73. Item S. Joannis Chrysostomi Homiliæ 10.

1464. Manuale S. Augustini, Bernardi, Silvestri Megacosmus & Microcosmus. Alanus de planctu naturæ.

1465. S. Cypriani opera.

1466. S. Fulgentii Ruspensis opera caractere quadrato.

1467. S. Gregorii Papæ Liber Dialogorum.

1468. Ejusdem Epistolæ.

1469. Homiliæ Gregorii Papæ in Ezechielem.

1470. Ejusdem Homiliæ diversæ in Gallicam Linguam translatæ.

1471. Ejusdem Expositio in Cantica Canticorum. Didymus de Spiritu-Sancto. Drogonis primum Abbatis S. Joannis Laudunensis, deinde Ostiensis Episcopi, Soliloquium de Sacramento Dominicæ Passionis. S. Bernardi Epistolæ duæ.

1472. Beda venerabilis in proverbia Salomonis. Item Arnobii & Serapionis Dialogus.

1473. S. Basilii admonitio ad Monachum; ejusdem instituta. Item Pomerius de vita contemplativa libri tres. Retractatio S. Augustini. Ejusdem liber de opere Monachorum. Item Decretum Childeberti Regis, & alia Capitula Regum Francorum ex vetustissimo codice Bellovacensi descripta. Item alia capitulorum Collectio.

1474. Expositio cujusdam Psalmi, puto Augustini. Item ejusdem Epistola ad Volusianum. Marcellini Epistola ad Augustinum, & Augustini ad Marcellinum. Item Augustini Epistola ad Bonifacium Episcopum. S. Pacianus de Baptismo; ejusdem Epistolæ duæ ad Sempronianum de verbo Catholico. Item alia Epistola ad eumdem contra Tractatus Novatianorum.

1475. Fausti Sermones tres ad Monachos. S. Augustini Sermo de persecutione Christiana & de obedientia. S. Cæsarii Sermones quatuor ad Monachos. Paulini Sententia ad Monachos de Pœnitentia. Novatus Catholicus de humilitate. S. Hieronymi Sententiæ. S. Augustinus de bono disciplinæ. Epistola ad Lethum Diaconum. S. Macarii Sermo ad Monachos. Eusebii Emisseni Sermones diversi.

1476. Lactantii Firmiani opera. Item diversorum Patrum Sententiæ de Primatu Romanæ Ecclesiæ & aliis Decretis Pontificum.

1477. Joannis Chrysostomi Sermones in Epistolam Pauli ad Hebræos Latine.

1478. Ejusdem Homiliæ 30. S. Augustini Sermo in Natali S. Stephani. Item ejusdem Sermo de Jacob & Esau. Anonymi veteris Liber de vitiis & virtutibus. Epistolæ Florentinorum ad Alexandrum Papam de miraculo Petri Ignei Cardinalis. Epistola in qua agitur de Curia Prælatorum, de fastu equitandi, de picturis auro & argento, de claustris pictis. Item Anonymus de septem principalibus vitiis. Epistola Laurentii Decani Ecclesiæ S. Petri Pictaviensis ad universos fideles de morte Gilberti Episcopi Pictaviensis. Versus Leonini super Templo Salomonis. Item Algorismus.

1479. S. Cypriani opera.

1480. Didymus de Spiritu-Sancto Isidori Liber de differentiis.

1481. Augustini admonitio de divina Lectione, quam utilis sit. Scintillarium Bedæ Presbyteri. Item diversa de animalium natura, de plantis, de medicinis arborum, de medicinis animalium, compositio aquæ ardentis, & alia ad medicinam spectantia.

1482. S. Augustini Soliloquia.

1483. Juliani Tnletani Prognosticon futuri sæculi. Sermo in conversione S. Pauli.

1484. Julianus Toletanus de Prognosticis futuri sæculi. Leontii Neapoleos Cypri Episcopi vita Joannis Eleemosynarii Patriarchæ Alexandrini Interprete Anastasio Bibliothecario. Item Anonymi Sermo quidam. Evagrii vitæ SS. PP. S. Anselmus de Incarnatione Verbi contra Judæos. Augustinus de Doctrina Christiana.

1485. S. Isidori Hispalensis Commentaria in Vetus Testamentum. Divi Prosperi de vocatione Gentium libri duo. S. Leonis Magni Epistola ad Juvenalem de hæresi Eutychiana. Item alia ejusdem ad Julianum Episcopum. Item alia ad Pulcheriam Augustam. Alia ad Leonem Augustum. Innocentii Papæ Epist. ad Decentium. Item Hieronymi Epistola ad magnum Oratorem urbis Romæ.

1486. Isidorus de Deo, quod solus & incommutabilis sit. Enchiridion Beati Augustini. Athanasius de vita S. Antonii Interprete Evagrio.

1487. Isidorus de natura rerum. Juliani Toletani Prognosticon. Isidori Spermologon.

1488. S. Isidori Sententiarum libri tres. Origenis Homiliæ novem in Psalmum 36um Gregorii Papæ Epistola ad Cistertienses Abbates apud Cistertium congregatos. S. Isidori Liber Soliloquiorum.

1489. S. Isidori Sententiæ differentiarum. Ejusdem de vita activa & contemplativa.

1490. Lactantii Firmiani opera.

1491. Idem opus.

1492. Claudianus Episcopus de statu animæ libri tres.

1493. Claudii Taurinensis Apologeticus adversus Teuctinirum, al. Theodemirum, Abbatem. Item Dungali Responsio contra Claudii Nænias.

1494. S. Augustini Dicta de Disciplina Christianorum. Valerianus Cemeliensis de bono disciplinæ. Item alia quæ excusa sunt sub nomi-

ne Isidori libri tres de summo bono. Ricardi de Burri Episcopi Dunelmensis Philobiblon. Fratris Francisci de Monte Belluna Ordinis Beati Benedicti argumentum tragicum de miserabili statu Regni Franciæ, seu tragœdia super captione Regis Franciæ. Joannis somnium figuratum....... de statu Curiæ Romanæ, in cujus fine Epistola Egmundi cujusdam ad Beguinum Notarium.

1495. Claudianus Mamercus, seu potius Faustus Reiensis de statu animæ. Cassiodorus de anima. Albinus de ratione animæ ad Eulaliam. Item Hieronymus de motivis animæ.

1496. S. Athanasius adversus Arium, Sabellium & Photinum. Ejusdem Exhortatio ad Monachos.

1497. Alcuini Epistolæ & alia ejusdem opera. Item Vita S. Gregorii Papæ. S. Augustinus de arbore scientiæ boni & mali, de origine animæ, de anima & spiritu. Sermo ejusdem de decem talentis & alia quædam. Item Anonymus de Canonibus Synodi Nicenæ I. & alia nonnulla ad eamdem Synodum spectantia. De herba quæ nascitur circa simulacrum Christi. De increpatione Ambrosii, & de satisfactione Theodosii Imperatoris. Dialogus Liberii & Constantii. Item Selecta quædam ex Patribus, & collecta ex pluribus Historiis.

1498. Adriani Junii notæ in Epistolas; & aliquot opera S. Hieronymi, præsertim in librum de Viris illustribus.

1499. S. Hieronymi de Interpretatione locorum Hebraïcorum. Item Quæstiones S. Hieronymi in Genesim; ejusdem Tractatus de Cain. Victorii Aquitani Cyclus magnus annorum 532. ad Hilarium Archidiaconum. Item Ordo Paschalis, forte Theophili ut videtur Cæsariensis.

1500. Hieronymus in Isaiam.

1501. S. Hieronymi Epistola ad Ctesiphontem Urbicium. Dialogus S. Hieronymi cum Pelagio Monacho. Orosii Presbyteri Liber Apologeticus. Hieronymi Epistola ad Suniam, & Præfatio in Librum Psalmorum. Epistola ad Marcellam, ad Augustinum, ad Alypium & Faustinum.

1502. Hieronymi Commentarium in Matthæum.

1503. Anonymi Veteris libri duo contra novellos Felicianæ sectæ errores. Regula Fidei versibus. Item Collectanea ex D. Augustino.

1504. Hincmarus Lugdunensis Episcopus adversus Joannem de Prædestinatione & Arbitrii libertate.

1505. S. Bernardi Opera varia.

1506. Idem de diligendo Deo, & Homiliæ in *Missus est*, seu in Laudem Virginis Mariæ. Anonymi forte Odonis Cameracensis de Passione Domini. Sermo S. Odonis Cantuariensis Episcopi de Chananæa.

1507. Innocentius III. de miseria & vilitate humanæ naturæ. S. Bernardus de consideratione ad Eugenium Papam. Ejusdem Epistola ad Henricum Archiepiscopum Senonensem.

1508. S. Aldelmi Opuscula de Sancta Maria & duodecim Apostolis. Proba Falconia Virgilii Centones de Heptateucho & Evangeliis. Anonymi Grammatica & Dialectica. Excerptum Metrorum de libro * Manilii Theodori ad Albinum. Fragmentum Apocalypsis cum brevibus Glossis. Expositio antiqua in Satyras Horatii.

1509. Goffridi Vindocinensis Epistolæ & aliorum ad Goffridum Epistolæ.

1510. Hildeberti Cenomanensis Epistolæ. Ægidius de Roma Ordinis S. Augustini Tractatus de corpore, seu Theoremata de Hostia consecrata.

1511. Hildeberti Cenomanensis Epistolæ.

1512. Ejusdem Expositio super Missam. Item Ivonis Carnotensis Epistolæ.

1513. Hildeberti Cenomanensis Epistolæ.

1514. Ejusdem Epistolæ.

1515. Ejusdem Versus de concordia Veteris & Novi Sacrificii.

1516. Ejusdem Epistolæ & versus de suo exilio. Hugonis de S. Victore Quæstiones quatuor de I^a Prævaricatione. Item S. Bernardi Tractatus de diligendo Deo.

1517. S. Bernardi Epistolæ & alia spiritualia.

1518. Pauli cujusdam veteris auctoris Problemata de ænigmatibus in Tomis Canonicis.

1519. Eligii Noviomensis Sermones.

1520. Sermones de tempore incerti auctoris. Item quædam ad usum Prædicatorum, inter quæ habentur nonnulla S. Thomæ, Magistri Petri de Dacia, Fr. Leodegarii, &c.

1521. Ivonis Carnotensis Epistolæ.

1522. Ejusdem de divinis Officiis. Vita S. Zosimi & Sanctæ Mariæ Ægyptiacæ versibus descripta.

1523. Ejusdem Ivonis Epistolæ.

1524. Ejusdem Liber de Sacramentis Neophytorum. Item Hildeberti Cenomanensis Epistolæ.

1525. Ejusdem Ivonis Panormia.

1526. Idem opus. Item Gaufridi Abbatis vita S. Petri Tarentasiensis Episcopi, jussu Lucii Papæ conscripta.

1527. Ivo Carnotensis de Sacramentis Dedicationis Ecclesiæ.

1528. Ejusdem Ivonis Epistolæ.

1529. Ejusdem Ivonis Epistolæ.

1530. Hildeberti Cenomanensis Epistolæ: Item Responsio ad cujusdam Epistolam de variis rebus ad mores & humanam vitam pertinentibus.

1531. Fulberti Carnotensis Epistolæ, & aliorum ad eumdem. * Aliæ Epistolæ nonnullæ. Acta Concilii, ut videtur Remensis, in quo Gilbertus Porretanus damnatus est.

1532. Berengaudi Expositio in Apocalypsim.

1533. Petri Blesensis Epistolæ. Paschalis II. Epistolæ. Innocentii Epistolæ aliquot. Innocentii II. Decretum in Synodum Romanam.

1334. Petri Blesensis in Job, & quædam ejusdem Epistolæ.

1535. Ivonis Panormia.

1536. Rabanus Maurus de celebratione Missæ.

1537. Nicetæ Choniatæ Thesaurus orthodoxæ Fidei Petro Morello interprete.

1538. Idem opus, desunt primi sex Libri.

1539. Ejusdem Libri aliquot Petro Morello interprete.

1540. Gualterii de Mauritania Epistolæ. Item Hildeberti Cenomanensis Epistolæ.

1541. Guibertus Abbas de Novigento de Incarnatione

Incarnatione Domini contra Judaizantes & Judæos. Idem de laude Virginis; ejusdem Epistola ad Sigismundum Monachum; ejusdem Libellus de laude B. M. Virginis. Agilberti Liber de constructioneEcclesiæ S. Salvatoris. S. Ricarii Epitaphium. Item Institutio S. Agilberti Abbatis de diversitate officiorum. Selecta ex vita Caroli Magni. Privilegium concessum a Leone Papa III. Monasterio Centulensi.

1542. Guitmundus Aversanus de corpore & sanguine Christi. Lanfrancus Cantuariensis Epistola ad Berengarium de eadem re.

1543. Petrus Abailardus in Epistolam Pauli ad Romanos. Gilebertus Pictaviensis in Epistolam 1am ad Corinthios usque ad XIum Capitulum. Item auctoritates quædam SS. Doctorum. Selecta ex Epistolis Senecæ. Item septem Epistolæ Canonicæ cum Glossis.

1544. Methodii Martyris de creatione & fine mundi. Anonymi Liber de ortu, statu & fine Romani Imperii. Leonardi de N. Conventus Viennensis Ordinis Prædicatorum in Austria, Epistolæ duæ ad Joan. de Otting, de impetranda a Deo Austriæ libertate a calamitatibus anno 1462.

1545. Galfridi Monachi Clarevallensis Expositio in Cantica a cap. 3°. ubi desiit S. Bernardus.

1546. Guillelmi Parisiensis Liber cur Deus homo, seu de immortalitate animæ.

1547. Sermones de Festis. Hugonis Abbatis Redigensis Epistola ad Matthæum, qui videtur sub Honorio II. fuisse Cardinalis, de variis Ecclesiasticis rebus per Interrogationem & Responsionem. Anonymi Vita Sanctæ Mariæ Ægyptiacæ metrice. Petri Abailardi planctus varii.

1548. Lanfranci Cantuariensis Epistolæ. Fragmentum Libri S. Bernardi de consideratione ad Eugenium Papam. Eugenii III. Miracula. Homilia S. Anselmi Cantuariensis super illa verba: *Intravit Jesus in quoddam Castellum.* Liber inscribitur Tonale, seu Synonymus de Musicæ Tonis.

1549. Paschasius Diaconus urbis Romæ de Spiritu-Sancto Expositio. Alcuinus de fide Sanctissimæ Trinitatis ad Carolum Magnum. Antiqua definitio Ecclesiasticorum Dogmatum Anonymo auctore.

1550. Paschasius Radbertus de Corpore & Sanguine Christi. Item Anonymi veteris Expositio Missæ.

1551. Bedæ Presbyteri Vita Beati Cudberti, *al.* Cutberti, metrice.

1552. Epistolæ Martialis Lemovicensis Martyris.

1553. Alitgarius Cameracensis de remediis peccatorum & ordine vel judiciis pœnitentiæ Libri sex.

1554. Paschasius Radbertus de Corpore & Sanguine Domini cum Epistola ad Fredegarium. Ordo Missæ a S. Petro institutus cum Expositione. S. Hieronymus de Melchisedech. Visio Fr. Anselmi de Monasterio S. Germani rhythmice exposita. Vita Thaïdis pœnitentis carmine heroico.

1555. Albini Abbatis Turonensis Epistola ad Elipandum. Ejusdem Epistola ad Leidradum Lugdunensem, Nefridum Narbonensem, & Benedictum Abbatem. Ejusdem ad Elipandum libri quatuor. Item Liber de ratione animæ ad Eulaliam Virginem. Carmina quædam & aliæ Epistolæ. Epistola Gislæ & Rectrudis ad Albinum. Fredegisi Diaconi Epistola ad residentes in Palatio Regis. Brevis Expositio Albini, ut videtur, in Cantica Canticorum. Epistola S. Gregorii Papæ ad Secundinum inclusum. Item de Imaginibus ad eumdem. Quædam ex Capitulis Caroli Magni.

1556. Incerti veteris auctoris Expositio Dominicæ orationis. S. Augustini Liber de Virginitate. S. Ambrosii Liber de bono mortis. S. Hieronymi Institutio Filiæ ad Lætam & aliæ ejusdem Epistolæ. Ivonis Carnotensis Præfatio in Decreta.

1557. Incertus auctor de poenitentia ex SS. Patribus. S. Augustini Sermo ad plebem. Possidii Catalogus operum S. Augustini. Soliloquium Ricardi a S. Victore. S. Bernardi Oratio de Passione Domini. Origenis Sermones duo in Cantica Canticorum Interprete D. Hieronymo. Incerti opusculum de caritate. S. Bernardi Tractatus, seu Epistola ad Fratres de Monte Dei.

1558. S. Dionysius Areopagita de cælesti Hierarchia, de divinis nominibus & de Mystica Theologia Latine.

1559. Oratio D. Augustini ad Sanctam Trinitatem. Joannis Gersonis Expositio Orationis Dominicæ. Hieronymi Savonarolæ Expositio Psalmi, *Miserere.* S. Augustinus de cognitione veræ vitæ. Dialogus & alia ex D. Augustino. Item ejusdem Regula veræ fidei ad P. Diaconum.

1560. Anonymi Hispanica carmina. Item Epistola S. Ignatii Martyris.

1561. Joannis de Deo Archidiaconi Lisbonensis liber de poenitentia compositus sub Innocentio IV.

1562. Isidori Liber de officiis; ejusdem Liber de Clericis. Ebbonis Remensis Statuta. Hincmari Archiepiscopi Statuta contra Prædestinatianos. Canon Missæ. Albini Responsio ad Fredegisum de Trinitate. Interrogationes ad Confessiones dandas & alia pertinentia ad administrationem Pœnitentiæ. Interrogatio de fide Catholica. Item Similitudines per quas fides Catholica suaderi potest. Quædam de vestibus Sacerdotalibus. Homilia Gregorii Papæ in Ezechielem. Quædam de Trinitate. Prudentius Episcopus Tricassiensis, præcepta ex Veteri & Novo Testamento pro ordinantibus.

1563. Anonymi Veteris Explicatio Passionis Christi. Versus de 12. mensibus anni. Anonymi Veteris carmina de virtutibus & octo vitiis. Symposius super ænigmata Quæstionum artis Rhetoricæ, seu ænigmata varia. Sermo in cœna Domini, forte S. Joannis Chrysostomi, cujus sequuntur duo Sermones in Parasceven. Incerti veteris Sermo de Passione Domini. Fragmentum Sermonis S. Hieronymi in Vigilia Hosannæ. Passio D. Laurentii. Vita S. Genovefæ. Anonymus de Hebræorum Musicis instrumentis. B. Fulgentii Sermo de eo quod ait Michæas Propheta: *Indicabo tibi homo quid bonum.* Epistolæ ad Darenum de generibus Musicorum.

1564. Lactantius Firmianus de ira Dei, & de opificio mundi.*

1565. Heraldus Lugdunensis Episcopus de virtutibus, de vitiis & aliis rebus ad disciplinam pertinentibus ex variis Conciliis & pœnitentiali Romano.

1566. Hugonis de S. Victore Tractatus diversi.

1567. Ejusd. Soliloquium. S. Augustini Liber de Spiritu & anima, & alia Selecta ex Augustino. Breviloquium Fr. Bonaventuræ de Ordine Minorum & alia Spiritualia ejusdem, ut videtur.

1568. Anonymus de claustro animæ, de Sacerdotum dignitate. Breviarium ad omnes materias juris Canonici inveniendas. Summa quarti Libri Decretalium per Joannem Andream. Smaragdi Diadema Monachorum, seu de vitiis & virtutibus. Benedictinæ Constitutiones a Benedicto Papa editæ Avenione.

1569. Hugo de Fulleio Canonicus & Prior S. Laurentii de Castro materiali, de 12. abusionibus & de claustro animæ. Optantii Libellus de vitiis.

1570. Hugo de Sacramentis.

1571. Fr. Nicolaus de Neapoli Ordinis Prædicatorum Liber de exemplis Sacræ Scripturæ.

1572. Nicolaus de Anapis Ordinis Prædicatorum Patriarcha Jerosolymitanus de exemplo Sacræ Scripturæ.

1573. Hugo de S. Victore de tribus speciebus orationis, de anima Christi, de tribus diebus. Item Honorius Solitarius de imagine mundi.

1574. Hugonis, seu Ricardi de S. Victore Expositio Visionis Ezechielis de quatuor animalibus. Item descriptio Templi secundum visionem Ezechielis, & descript. Terræ Promissionis.

1575. Anonymus de moralibus animalium diversorum significationibus & aliis. Item de Resurrectione & aliis materiis Theologicis.

1576. Honorius Augustodunensis in Cantica Salomonis.

1577. Isidorus ad Sororem de Christi Incarnatione. Anonymus antiquus de jejuniis quarti, quinti, septimi & decimi mensis, de Clericis, seu de indumentis Sacerdotalibus. Item de auctoritate Baptismi. Hildeberti Cenomanensis adlocutio Theologiæ ad Synagogam. Anonymi de sex Synodis generalibus.

1578. Magistri Gaufridi Monumetensis opera varia inter quæ Historia de Regibus Britannis.

1579. Anonymus contra Pauperes de Lugduno Libri quinque.

1580. Guillelmus de S. Amore contra Mendicantes. Item Augustinus de vita Monachorum.

1581. Ejusdem Guillelmi de dispensatione, de Statu Ecclesiæ & alia.

1582. Magistri Guillelmi de arte prædicandi. Item prædicationes in præcipuas Festivitates anni & Tractatus de commendatione virtutum & repulsione vitiorum. Item Anonymus de confessione facienda proprio Pastori.

1583. Arnulphi Lexoviensis Episcopi Epistolæ. Martianus Capella de nuptiis Philologiæ. Commentaria in Boetium de consolatione. Odonis Abbatis collatio ad Alexand. III.

1584. Cassiani Regula Monachorum. Exceptio corporis S. Benedicti in agrum Floriacensem. Sermo S. Augustini de Virginitate B. M. Hugonis Didascalicon de studio legendi.

1585. Joannes Cassianus de Institutis Ægyptiorum Monachorum.

1586. Ejusdem Cassiani Collationes.

1587. Excerpta Conciliorum & SS. Patrum, & Summorum Pontificum. * Ciceronis Synonymum ad Vitalium. Hieronis in Genesim. Scholia Græcarum Glossarum, seu Interpretatio vocum Græcarum & Hebraicarum. Item Glossarium breve vocum Græcarum & Hebraicarum Sacræ Scripturæ. Prosodia, seu exempla diversarum auctoritatum. De quantitate syllabarum. Carmina nonnulla Augustini, Platonis, Aviti, Juvenci & Fortunati. Chronica brevis Isidori Hispalensis Episcopi, definit in Ludovicum Pium.

1588. Antiqua Collectio Canonum.

1589. Regula S. Benedicti. Regula S. Augustini. Item Anonymus de eadem Regula S. Augustini. Hormisdæ Papæ Epistola ad universas Provincias. Concilium Lanfranci ad quemdam Monasterium relinquere volentem. Martyrologium vetus.

1590. Sidonii Apollinaris opera.

1591. Ejusdem opera.

1592. Ejusdem opera.

1593. Sidonii Apollinaris Epistolæ 39. Item Epistolæ Senecæ ad Lucilium.

1594. Sidonii Epistolæ aliquot. Boëtius contra Eutychem & Dioscorum. Sedulii Epistola ad Macedonium.

1595. Boëtius de Trinitate ad Symmachum. Item Liber contra Eutychem & Nestorium. Servii Honorati Centimetrum ad Albinum. Avieni Fabulæ. Fulgentii Mythologiarum Libri tres.

1596. Alani Anticlaudianus. Item Sermones ejusdem fortasse Alani in præcipuis Festivitatibus anni.

1597. Alani Summa de arte prædicandi.

1598. Alanus de planctu naturæ.

1599. Alani Anticlaudianus. Incerti alteratio. Ajacis & Ulyxis carmine. Magistri Serlonis de Trojano excidio, & de diversis Sacris & profanis rebus rethorice.

1600. Ægidius Romanus de regimine Principum.

1601. Pii II. Epistola ad Mahumetem Turcarum Principem de Fide Christiana. Ejusdem oratio habita cum esset Legatus Cæsaris in Conventu Francofordiensi.

1602. Thomæ Campanellæ quædam.

1603. Fantini Danduli Archiepiscopi Cretensis Compendium de Sacramento Ecclesiæ.

1604. Petrus de Alliaco in septem Psalmos pœnitentiales, de oratione Dominica, de tribus Canticis Evangelii, & speculo Ecclesiæ. Liber exhortationum S. Augustini ad quemdam Comitem. Item Anonymus Expositio Missæ. Epistola Publii Lentuli ad Senatum Romanum de Christo.

1605. Armacani sermones & alia contra Mendicantes.

1606. Nicolai de Clemangis Tractatus de Filio prodigo, de prosperitate & adversitate, de novis Festivitatibus, de re mirabili quæ in Gallia acciderat. Ejusdem Epistolæ ad Summos Pontifices, & Sermones & aliæ Epistolæ ad privatos. Petri de Riga versus in Genesim,

Exodum & Leviticum. Anonymi disputatio Rhythmica inter Mundum & Religionem coram Papa.

1607. Nicolai Jacqueti Flagellum maleficiorum.

1608. Anonymi recentis Tractatus de Sapientia, de scientiis, de Deo, de vitiis & virtutibus, de brevitate vitæ, de statu Ecclesiasticorum & Secularium.

1609.

1610. Liber Hebraïcus.

1611. Joannis Gersonis Practica mysticæ Theologiæ, de revelationibus bonis & malis discernendis. Hugonis Rothomagensis Archiepiscopi Liber. Tractatus de memoria. Senecæ Declamationes. Item Anonymi naturalia aliqua per ordinem Alphabeticum.

1612. Joannis Gersonis Liber de consolatione, de humanæ naturæ vilitate; Ejusdem, ut videtur, sermo de contemtu mundi. Innocentius de miseria humanæ conditionis. Anonymi Tractatus Coronæ mysticæ Virginis Mariæ. Hugo de S. Victore de virtute orationis. Alphonsus Bonihominus Hispanus contra Judæos.

1613. Henricus VIII. Angliæ Rex, Assertio septem Sacramentorum contra Lutherum.

1614. Compendium Physicæ naturalis Incerti auctoris. Petri Gomesii S. J. compendium Catholicæ Religionis in gratiam Laponiorum Fratrum ejusdem Societatis.

1615. Epistole Pie di A. B. Al Illmo & Ecc^mo Sig. Francesco Aquaviva Duca d'Atri.

1616. Secunda parte delle Medesime Epistole.

1617. Stephanus Gradius de præsenti statu Ottomanici Imperii.

1618. Ejusdem Gradii disputatio de opinione probabili.

1619. Bonaventura Pellegrini precioso Gioiello estrato del Tesauro dell' infallibile Theogrammaton (*f.* Tetragrammaton.)

1620. Chartularium vetus pertinens ad Monasterium quoddam Regni Franciæ.

1621. Catalogus diversorum Episcoporum Franciæ.

1622. Fragmentum Historiæ Monasterii S. Dionysii in Francia. Elgaldi Epitome vitæ Roberti Regis cum Testamento Leodobodi Abbatis. Lucianus Presbyter villæ Cafargamelæ in territorio Jerosolymitano de revelatione S. Stephani. Odonis Abbatis Epistolæ de Inventione Beati Mauri Fragmentum. Anonymus de Translatione B. Vincentii Levitæ. Sacramentum pacis in tempore Roberti Regis. Vitæ S. Stephani Fragmentum ejusque miracula. Necrologium Societatis Ecclesiæ Fossatensis. H. Remorum Archiep. epist. qua se excusat cur ad Concilium Lugdunense non veniat. Item Fragmentum Epistolæ quorumdam Episcoporum Galliæ in quo fit mentio Archiepiscopi Manassis. Nicolai Papæ I. Epistolæ inter quas una Anastasii Presbyteri. Epistola ad Odonem Archiepiscopum de morte Nicolai Papæ.

1623. Hegesippi Historia de Bello Judaico. Hermolai de patientia. Episcopi Veronensis oratio contra Poetas ad Petrum Cardinalem S. Marci composita anno 1455.

1624. S. Martini Archiepiscopi Turonensis de Trinitate. Sulpitius Severus de vita & virtutibus S. Martini. Item Carmina de Ecclesia Beati Martini. Sermo S. Gregorii Episcopi de transitu S. Martini. Item alius sermo ejusdem de eo quod audivit Severinus Episcopus Coloniensis in transitu S. Martini. Item alius de eo quod S. Ambrosius in ipsius viri transitu fecit. Item alius de ejusdem corporis S. Martini Translatione. Albini Magistri Homiliæ de Vita S. Martini. Fragmentum Vitæ S. Brixii.

1625. Odoramni Chronicon & alia opuscula, & Epistolæ ejusdem.

1626. Gaufridi Monachi Historia Senonensis, desinit anno 1244.

1627. Hugonis à S. Victore breve Chronicon Pontificum, desinit anno 1098. Item aliorum Imperatorum, Regum Francorum, Vandalorum, Longobardorum, & Ducum Normannorum, desinit an. 1135. Calendarium Gregorii Turonensis de septem dormientibus. Fulgentii Mythologiæ. Alexandri VI. Epitaphia. Fragmentum Concilii ad Saponarias. Fragmenta quædam collectionis Canonum & Decretorum Pontificum.

1628. Incerti auctoris Historia Benjaminia.

1629. Chronicon Andegavense. Item Annales Monasterii S. Albini Andegavensis.

1630. Calendarium cum anniversariis Ecclesiæ Lugdunensis, & alia ad Ecclesiam Lugdunensem spectantia. Item existimatio terrarum Capituli Lugdunensis.

1631. Chronicon S. Isidori ab initio mundi ad annum ..... cum supplemento Petri Betini Turonensis usque ad annum 1137. Continuatio alterius Auctoris usque ad annum 1180. Fragmentum alterius Chronici ab anno 1067. ad annum 1153. in quo nonnulla de Comitibus Andegavensibus. Vitæ Pontificum à Damaso Papa usque ad Adrianum I.

1632. Q. Julius Hilarianus de septem Hebdomadibus.

1632. Chronicon S. Hieronymi cum Idacii continuatione usque ad Justinianum. Item excerptum ex Chronica Gregorii Turonensis. Item Chronicæ Fredegarii, ut videtur, in Epitomen redactæ.

1633. Nomina Beneficiorum Diœcesis Lemovicensis. Apologia Madriciæ conventionis inter Christianissimum Francorum Regem & Carolum electum Imperatorem dissuasoria edit. Parisiis 1526. Martini Poloni Chronicon.

1634. Lettera del Padre Luigi Trois scritta dal Giapone al' 6. di Giugno 1577. al Padri della Compagnia di Giesu.

1635. Joannis Pauli Mevantii de Consistorio publico habito anno 1608. pro Canonisatione S. Franciscæ Romanæ. Ejusdem relatio alterius Consistorii publici habiti pro canonisatione B. Caroli Borromæi an. 1610.

1636. Vita di Fr. Paolo Servita.

1637. Mapheius Veggius Laudensis de Basilica Vaticana.

1638. Chronica del Conte don Francesco de Cuniga, Hispanice.

1639. De exercitibus & Ducibus ab Hispanis in Indiam missis ab anno 1496. ad 1591. Hispanice.

1640. Cronique des Cavaliers Catalans.

1641. Commentarios da Vittoria que os Portoghefes auverao l'an 1594. li 12. Setembre, escrittas por Francesco de Andrada.

1642. Evangelia totius anni. Item Vitæ Sanctorum omnium, Hispanice. Alexandri III. Epistolæ. Item Epistolæ diversorum ad Ludovicum VIII. Regem Francorum. Item aliæ diversorum Epistolæ ad diversos ejusdem temporis.

A

1643. Virgilii opera cum continuatione Veggii. Iliadis Epitome Latinis versibus. Carmina variorum, imprimis Pii Pontificis. Sulpitii Carthaginiensis Carmen. Computationes ex Euclide. Claudianus de raptu Proserpinæ. Quintiliani declamationes. Colutii Cancellarii Florentini declamatio. Æschinis, Demadis, Demosthenis Orationes quædam ex Græco translatæ. Philippi Macedonis & Alexandri Magni Epistolæ; Philippi ad Aristotelem, Plutarchi ad Trajanum, Consulum Romanorum Pyrrho Regi, & Brachmanorum ad Alexandrum. Epitaphium Ciceronis Neapoli sepulti. Deflorationes ex Sallustio, Cicerone, Terentio, Juvenale & Persio.

B

1644. Virgilii Bucolica & Georgica.

1645. Ejusdem Æneis.

1646. Servius Grammaticus in Virgilii Bucolica & Georgica. Apuleius de Deo Socratis, de Dogmate Platonis. Item Mercurii Trismegisti Liber.

1647. Virgilii Æneis.

1648. Ejusdem opera.

1649. Æneis.

1650. Servius in Virgilium.

1651. Virgilii opera.

1652. Servius in 6um & reliquos Libros Æneidos.

1653. Epitaphia quæ Scripta sunt post mortem Virgilii a 12 Sapientibus, id est Palladio, Asclepiade, Eustemio, Pompeliano, Maximino, Vitali, Basilio, &c.

C

1654. Virgilii opera.

1655. Eadem opera.

1656. Servius in Virgilium.

1657. Virgilii opera cum continuatione Maphæi Veggii.

1658. Eadem opera cum Servii Commentariis.

1659. Eadem opera cum Servii Commentariis.

1660. Virgilii opera.

1661. Plauti Comœdiæ.

1662. Lucretii opera.

1663. Horatii opera. Probæ Centones ex Virgilio in Genesim & Evangelia. Remus Favinus de ponderibus & mensuris.

D

1664. Horatii opera.

1665. Eadem opera cum brevibus Scholiis.

1666. Eadem opera cum brevibus Scholiis.

1667. Eadem opera.

1668. Eadem opera.

1669. Eadem opera.

1670. Eadem opera.

1671. Eadem Horatii opera.

1672. Commentaria in Librum 1um Odarum Horatii. Eadem Carmina cum brevibus scholiis.

1673. Horatii Poëtica cum brevibus scholiis.

1674. Æsopi Fabulæ carmine.

1675. Statii opera.

E

1676. Ejusdem Achilleïs.

1677. Ejusdem Thebaïs.

1678. Ejusdem Achilleis.

1679. Statii opera.

1680. Eadem opera, cum annotationibus quibusdam.

1681. Eadem opera.

1682. Eadem opera.

1683. Lucani opera. Joannes Gersonius, Gesta S. Josephi carmine. Magister Joannes de Navilla (al. Nagella) de itineratione & questu Architremii ad Galterum Rothomagensem. Alcuini liber de virtutibus & vitiis.

1684. Lucani opera.

1685. Eadem opera cum brevibus scholiis.

1686. Eadem opera.

1687. Arati & Sedulii Carmina.

1688. Venantii Fortunati carminum libri 12.

1668. Adelmus (f. Adelelmus) de laudibus virginitatis.

1689. Prudentii opera.

1690. Eadem opera.

1691. Laurentii Dunelmensis Poëma de mundi ætatibus.

1692. Senecæ Tragœdiæ. Item Cicero de finibus.

1693. Senecæ Tragœdiæ.

1694. Idem opus.

1695. Idem opus.

1696. Eadem opera.

1697. Eadem opera.

1698. Commentaria in Libros Metamorphoseôn Ovidii. Item Magistri Joannis de Virgilio, Allegoriæ in Metamorphoses Ovidii. Petrus Paulus Vergetius de ingenuis moribus.

1699. Ovidius de remedio amoris. Chartæ Ecclesiæ Engolismensis inter quas etiam dignæ Pontificum Bullæ. Ennodii Epistolæ. Fragmentum Epigrammatum Prosperi. Fragmentum Orthographiæ Bedæ Presbiteri.

1700. Ovidii vita: Ejusd. libri de Vetula.

1701. Ovidii de arte amandi. Paraphrasis in Ovidii Metamorpheses. Fragmentum Epistolæ ejusdem * Presbyteri aut Episcopi de variis Rebus Ecclesiasticis. Anonymus de Vestibus Sacerdotalibus.

1702. Ovidius de arte amandi.

1703. Expositio incerti Auctoris in Ovidii libros Fastorum.

1704. Catonis Carmina moralia. Sedulii Carmina quædam. Phocæ Ars Grammatica. Donati Grammatica. Persii Satyræ cum ejusdem vita.

1705. Federici Ceruti Veronensis annotationes in Valerium Maximum.

1706. Idem opus.

1707. Probæ Falconiæ Centones Virgiliani.

1708. Juvenalis Satyræ cum brevibus commentariis.

1709. Idem opus.

1710. Juvenalis & Persius.

1711. Juvenalis Satyræ.

1712. Persii Satyræ, Ovidii quædam opera. Proverbia Ovidii, Horatii, Virgilii, Persii, Lucani, Statii, Claudiani, Pamphili, Avieni, Maximiani.

1713. Juvenalis Satyræ. Horatii Epistolæ.

1714. Persii Satyræ cum commentario.

1715. Juvenalis Satyræ.

1716. Idem opus.

1717. In Juvenalem incerti recentioris Auctoris commentaria.

1718. Juvenalis & Persius.

1719. Alani, Aviti, vel Matthæi Vindocinensis Carmina. Ovidius de remedio amoris. Item Matthæi Vindocinensis Carmina in Tobiam.

1720. Bernardi Silvestris Mundi descriptio ad Henricum quemdam. Claudianus de raptu Proserpinæ. Excerpta ex libro Senecæ de Paupertate. Ejusdem Proverbia, &c.

1721. Marbodii Carmina quædam de Jona. Item vita S. Felicis metrice descripta.

1722. Senecæ & Pauli Epistolæ, & collectio Catonis. Avieni Fabulæ. Cornelii Galli versus. Persius. Boëtii de consolatione Fragmentum. * Remicanius de ponderibus. Formata Episcoporum. Boëtii de Architectura.

1723. Prudentii Carmina.

1724. Terentii Comœdiæ.

1725. Anonymi Comment. in Juvenalem.

1726. Terentii Comœdiæ.

1727. Idem opus.

1728. Commentarium in Terentium. Solinus. Documenta Sapientum, & alia quædam. Pragmatica Sanctio S. Ludovici. Pii II. opuscula quædam.

1729. Terentii Comœdiæ.

1730. Commentarium in Terentium.

1731. Theocritus & Hesiodus, Græce.

1732. Albini Magistri carmina. Martialis Carmina quædam. Maximus Victorius de re Grammatica. Sergius de arte Grammatica. Bedæ Orthographia. Cassiodorus de anima. Ovidii liber Tristium. Glossæ Veteris & Novi Testamenti. Joannis cujusdam carmina ad Carolum Calvum. Cicero de Senectute. Palladius de Agricultura. Excerpta varia ex Tibullo, Boëtio, Anticlaudiano, Sedulio, Matthæo Vindocinensi, Ovidio & Horatio. Vibius Sequester de fluminibus. Sententiarum excerpta varia.

1733. Catonis disticha. Theoduli Carmina. Avieni Maximiani, seu Cornelii Galli Carmina. Claudianus de raptu Proserpinæ. Statii Achilleis, omnia cum commentariis.

1734. Guillelmi Britonis Philippidos libri 12.

1735. Anonymi carmina quædam. Item Anonymi de Doctrina rudium.

1736. Carmina Baldrici. Burguliani Abbatis carmina.

1737. Antidamis. Anticlaudianus.

1738. Anonymi carmina inscripta: liber Floretus. Eusebii discipuli Hieronymi & Cyrilli & Augustini Epistolæ de D. Hieronymi morte.

1739. Balthasar Novellinus de Salizolia Vercellensis Carmina de Genuensi expeditione ad Carolum de Ambosia Franciæ Marescallum.

1740. Francisci Jannelli de Terra Nova Carmina ad Jacobum Sannazarium.

1741. Anonymi Carmina varia.

1742. Publii Martii Pierii Piscinatis Carmina ad Bembum Italicè. Oratio ad Joannem Maximum. Triumphus Sigismundi Malatestæ, auctore Trebano Aurelio, & alia ejusdem Carmina. Raphaëlis Zeverzonii Carmen concitatorium ad Principes Christianos contra Turcas.

1743. Anonymi Carmina quædam de Troja, & alia.

1744. Georgii Replei Angli 12. Portarum liber Elegiaco carmine redditus à Nicolao Mario ad Rodulphum II. Imperatorem.

1745. Baptistæ Fiere Mantuani Carmina ad Rodulphum Cardinalem.

1746. Joannes à Bellaio Carmina ad Franciscum à Melendino.

1747. Balthasaris Castiglioni Carmina.

1748. Joannis Antonii Faieti Elogia.

1749. Eloges de la Serenissime Reine de Suede par les Freres Minimes de la Trinité du Mont.

1750. Anonymi, seu Joannis * Lanvillensis liber Architremii de potentia laboris & impotentia desidiæ.

1751. Joannis Francisci Vigilii carmen de Federico Gonzaga.

1752. Claudii Constantii carmen de Bello gesto inter Nassovium & Gallos apud Peronam.

1753. Baptistæ Scalonæ Carmen de pietate ad Federicum II. Gonzagam.

1754. Francisci Angeli Cardinalis Carmina ad Christinam Suecorum Reginam in æde Episcopali Interamne hospitio receptæ.

1755. Thomæ Cornerii Alenconii Epigrammata.

1756. La Bugia Rime del Marchese Massimiliano Palombara.

1757. Commentarii sopra la Comedia di Dante.

1758. Donati Acciaioli, & Jannosii Manetti Florentini illustrium Virorum Vitæ.

1759. Dante della volgar lingua.

1759. Idem, ut videtur, de vulgari Eloquentia, latine. Ant. Galeatus medicus de situ Japigiæ ad Jo. Bapt. Spinellum Comitem Cariati. Antonii Turcheti J. C. Patavini oratio. Justi Baldini Oratio in funere Joannis Laurentii Equitis. Publius Victor de regionibus orbis.

1760. Leonardi Aretini Orationes & acta varia pro Republica Florentina. Francisci Petrarchæ Epistola ad Nicolaum Acciaiolum de coronatione Regis Aloisii, omnia Italicè. Item Giovanni delle celle da Valle ombroza lettere. Titularium Epistolarum.

1761. Rime di Francesco Petrarca.

1762. Le medesime Rime.

1763. Versi d'incerto autore sopra l'entrata di Federicu Terzo nella Citta di Siena dell'anno 1458. Altri versi d'incerto sopra la perdita di Costantinopoli.

1764. L'Etica di Bandello a Margherita Regina di Francia.

1765. Tragicomedia, & altre rime d'Antonio Epicuto Marso.

1766. Del regno di Christo Poëma Sacro di Francesco Pucci dedicato à Clemente VIII.

1767. Benedetto Varchi Commentario sopra le tre Canzoni del Petrarca, detto le tre Sorelle, & altre opere. Julii Cæsaris Scaligeri Poëtica. Discorso di autore incetto qual sia l'ottima Republica, & della purgatione della Tragedia. Incerti observationes in Sallustii opera.

1768. Incerti Carmen Italicum in laudem cujusdam sororis.

1769. Fiori Poëtici per Musica di Monsigr. Urbano Georgii, à Ferdinando Terzo re d'Ungaria.

1770. Favola di Psiche è Cupido di Nicolo Correggio à Donna Isabella d'Este.

1771. Canzone d'incerto autore.

1772. Canzone di Pompeio Guisani Piacentino in Lode della Maestà della Regina di Suecia.

1773. Applausi Poëtici alla Maestà della Regina di Suecia degl'Academici scompositi della Cita di Fano.

1774. Incerti Carmina in Prophetas. Cratetis Epistolæ in Latinum translatæ per Athanasium Constantinopolitanum Abbatem Archiensem ad Principem Carolum Aragonum. Bruti Epistolæ in latinum translatæ per Damizium ad Nicolaum V. Phalaridis Epistolæ latinæ per Franciscum Aretinum ad Principem Malatestam. Item Proverbia Senecæ secundùm ordinem alphabeticum.

1775. Cicero de Amicitia.

1776. Carmina Catonis. Cicero de Senectute. Exemplaria Tusculanarum Quæstionum.

1777. Cicero de Senectute, de Amicitia, & Paradoxa.

1778. Ciceronis opera Rhetorica.

1779. Ejusdem Tusculanæ Quæstiones.

1780. Idem de Amicitia. Sallustii Opera. Anonymi Poëma Alexandreidos.

1781. Ciceronis opera quædam.

1782. Balthasaris * Commentaria in Ciceronis Paradoxa ad Antonellum de Aversa, Consiliarium Regis Ferdinandi.

1783. Cicero de Officiis.

1784. Ciceronis alia Opera.

1785. Valerius Maximus.

1786. Quintiliani Declamationes.

1787. Ciceronis Epistolæ Familiares.

1788. Idem Opus.

1789. Idem Opus.

1790. Ciceronis Tusculanæ Quæstiones.

1791. Ejusdem Epistolæ.

1792. Ciceronis Opera Rhetorica.

1793. Cicero de Officiis.

1794. Incerti expositio in Tusculanas Ciceronis.

1795. Ciceronis Epistolæ.

1796. Alia ejusdem Opera.

1797. Sidonii Apollinaris Epistolæ.

1798. Ciceronis Orationes.

1799. Idem Opus.

1800. Severinus Boëtius in Topicam Ciceronis.

1801. Cicero ad Herennium.

1802. Victorinus in Ciceronis Rhetoricam.

1803. Ciceronis Rhetorica.

1804. Idem Opus.

1805. Idem Opus.

1806. Cicero de inventione Rhetoricæ.

1807. Ciceronis Orationes aliquot. Anonymi Expositio Terentii. Quædam ex Concilio Lugdunensi sub Innocentio VI. Odilonis Epistola ad * Ingrannum de susceptione corporum SS. Martyrum Tiburtii & Marcellini. Item memoria Beatissimi Gildardi Rothomagensis Archiepiscopi. Fragmentum collectionis Canonum in quo habetur etiam Juramentum Judaïcum, & exemplar professionis Philippi I. Francorum Regis. Quædam de coronatione Regum Francorum. Poëma de Bello Anglorum. Roberti de Valle Rothomagensis Episcopi Epistolæ quædam. Nonnulla de Campaniæ & Provinciæ Comitatu. Anonymi veteris Commentarium in Mercurium Trismegistum.

1808. Cicero de Amicitia.

1809. Ciceronis Orationes quædam. Luciani Dialogus de Virtutibus, interprete Carolo Arenno.

1810 Æschinis ac Demosthenis Orationes latinæ per M. Gorium.

1811. Cicero de Officiis.

1812. Marsilii annotationes in Ciceronis Orationem pro lege Manilia. Item in somnium Scipionis, & alios veteres auctores latinos. Ejusdem Institutiones Philosophicæ.

1813. Prudentii Psychomachia. Ciceronis de Amicitia quædam. Macrobius in somnium Scipionis.

1814. Cassiodori Epistolæ.

1815. Idem Opus.

1816. Cassiodori Variarum liber.

1817. Sidonii Apollinaris Epistolæ.

1818. Lactantii Firmiani de ira Dei. Sallustii Historia.

1819. Macrobius in somnium Scipionis.

1820. Idem Opus. Item Saturnalia.

1821. Ejusdem Saturnalia. Item de stylo Virgilii.

1822. Idem Opus Macrobii.

1823. Valerii Maximi libri novem, & Caii Titi Probi Epitome decimi libri. Item Anonymi compendium de Magistratibus Romanorum.

1824. Valerius Maximus.

1825. Dionysii de Burgo S. Sepulcri Ordinis Eremitarum S. Augustini.

1826. Commentaria in Valerium Maximum.

1826. Valerius Maximus.

1827. Idem opus.

1828. Idem opus.

1829. Idem opus cum postillis.

1830. Idem opus.

1831. Idem opus.

1832. Optatiani Porphyrii Panegyricus Constantino dictus. Prisciani Sophistæ Fragmentum. Præexercitaminum secundum Hermogenem vel Libanium. Commentarium Rufini Grammatici Antiochensis in metrum Terentianum. Ejusdem versus de Metris. Versus Remi Favinii de ponderibus & mensuris. Silvestri II. Epistola ad Azolinum Laudunensem. Fragmenta Chronici quod censetur Odoranni Monachi S. Petri Vivi Senonensis. Præfatio compilationis libri cujusdam qui scrinium Juris inscribitur. Fragmentum Guillelmi Gemmeticensis. Petri de Monstrolio Præpositi Insulensis Tractatus contra prætentiones Eduardi Regis Angliæ supra Regnum Franciæ. Opinio & consilium Thomæ Lexoviensis Episcopi super processu Joannæ Puellæ Aurelianensis. Chronica varia. Charta Ecclesiæ Parisiensis. 1502. Fragmentum Valerii Maximi.

1833. Senecæ Epistolæ.

1834. Apuleii Floridorum. Chronicon Pon-

tificum auctore Anonymo, qui vixit sub Joanne XXII. Ejusdem auctoris Chronica Imperatorum.

1835. Aulus Gellius.

1836. Idem opus.

1837. Valerius Maximus.

1838. Aulus Gellius.

1839. Idem opus.

1840. Paulus Diaconus de Gestis Longobardorum; & Aulus Gellius.

1841. Panegyrici diversorum auctorum, hoc est Plinii, Pacati, Mamertini, Nazarii.

1842. Senecæ declamationes.

1842. Martianus Capella de nuptiis Philologiæ.

1843. Idem opus.

1844. Idem opus.

1845. Fulgentius de Fabulis Gentilium; Ejusdem Virgiliana continentia. Item notæ veteres Juris explicatæ.

1846. Ejusdem Fulgentii Astrologia. Item de Allegoria Librorum Virgilii ad Chalcidium Grammaticum.

1847. Macrobius in somnium Scipionis. Expositiones exegeticæ super Boëtii librum de Trinitate.

1848. Martianus Capella de nuptiis Philologiæ.

1849. Veteris Auctoris expositio Fabularum Fulgentii Mythologiæ. Symmachi Epistolæ. Commentum super libros Satyrarum Persii. Liberculus inscriptus: Medicina Davidis.

1850. Boëtius de consolatione Philosophiæ.

1851. Epistolæ Symmachi.

1852. Boëtii Arithmetica.

1853. Idem opus de consolatione.

1854. Ejusdem Musica. Item incerti collectanea de significatione vocabulorum Juris. Plusieurs receptes pour maladies.

1855. Boëtius de consolatione. Excerpta ex Servii commentariis in Virgilium. Remédes pour maladies.

1856. Boëtius de consolatione. Item pars Commentarii in Epistolas Sancti Pauli ad Romanos.

1857. Boëtius de consolatione. Anonymus de Metris.

1858. Incerti Commentarium in Boëtium de consolatione.

1859. Boëtius de consolatione Philosophiæ. S. Prosperi Epigrammata. Yvonis Carnotensis Sermones 15. Item alii S. Augustini & Sancti Ambrosii.

1860. Boëtius de consolatione. Item ejusdem de disciplina Scholarum.

1861. Francisci Philelphi Oratio in exequiis Francisci Sforciæ Mediolanensis Ducis habita Mediolani anno 1467. Alia in obitu Nicolai Nicolini. Tres Epistolæ Ambrosii Camaldulensis. Thomæ Pontini & Poggii ad Carolum Aretinum de ejusdem Nicolini morte. Leonardi Justiniani Carmina in exequiis Victorini Feltrensis, & alia carmina.

1862. Leonardi Aretini Translatio S. Basilii. Ejusdem translatio Xenophontis de Tyranno cum procemio ad Nicolaum Nicolinum. Guarinus Veronensis de assentatoris & amici differentia ad Leonellum Estensem. Joannes Aurispa in Alexandri, Annibalis & Scipionis comparationem e Græco in Latinum traducta Præfatio. Guarinus Veronensis oratio ad Leonellum Marchionem Esteusem de patris sui obitu. Ejusdem gratulatio Alphonso Aragonum Regi super ædificato Vibones oppido. Æneas Silvius Tractatulus de duobus se invicem diligentibus.

1863. Benedicti Zobii Comensis veterum Monumentorum Comensium collectanea.

1864. Planctus, seu lamentatio Origenis è Græco in Latinum translatus. Apbthonii Sophistæ προγυμνάσματα Jano Lascare interprete.

1865. Frater Joannes Ludovicus de Vivaldis Magister Ord. Prædicatorum de nobilitate ad Regem Renatum.

1866. I. Rittratti di Messer Gio. Giorgio Trissino.

1867. Oliverii Lugdunensis opera quædam Rhetorica.

1868. Joannes Salisberiensis Policraticum initio mutilum. Fragmentum Boëtii de Disciplina Scholarum. Aliud Fragmentum Vegetii de re militari.

1869. Joannes Salisberiensis Policraticum.

1870. Idem Joannis Salisberiensis Policraticum.

1871. Boëtius de Genealogia Deorum.

1872. Joannes Bocacius de Montibus, silvis, fontibus, lacubus. Item Vibius Sequester de fluminibus, nemoribus, lacubus.

1873. Joannes Bocacius de casibus Virorum illustrium, & de Mulieribus illustribus.

1874. Plato de Republica latine, per Manuelem Chrysoloram.

1875. 2ª Pars Epistolarum Magistri Joannis de Monstrolio Præpositi Insulensis.

1876. Balthasaris Rasini Oratio de laudibus Francisci Sforciæ. Liguriæ Ducis. Collectaneum ex nonnullis Viris illustribus. Oratio Francisci Philippi Mantuæ habita coram Pio Papa II. Oratio Joannis de Rebestein ex parte Regis Boëmi ad Pium Papam II. pro obedientia facienda. Oratio in laudem Petri de Nimbis Rhetoris Papiensis. Lancelloti Decii Oratio de laudibus Scientiæ. Oratio in funera Leonelli Estensis. Oratio Pii Papæ II. in Conventu Mantuano. Item alia diversa ad tempora Pii II. & Francisci Sforciæ Ligurum Ducis pertinentia. Gasparini Pergamensis quædam. Item alia ad Concilium Mantuanum spectantia.

1877. S. Gregorii Nazianzeni Orationes duæ de Pace latine. Guarini Veronensis Epistolæ ad Hugurionem. Philippi * Padacattarii in Zenobiam Estensem & Balthasarem Equitem Epitalamium. Incerti Orationes quædam. Ambrosii Oratio habita Basileæ 1485. cùm esset Orator Eugenii IV. Joannis Lucidi Mantuani Principis filii, Carmina quædam. Oratio Florentinorum Legatorum in coronatione Federici III. Imperatoris. Incerti exhortatio ad vitam Monasticam. Catalogus Operum Sancti Augustini. Jacobi Corbinelli Opera quædam & alia multa.

1878. Ambrosii Camaldulensis, Leonardi Aretini, & Guarini Veronensis Opera varia. Item Epistola Omniboni Leoniceni ad Fredericum Gonzagam, & alia plurima.

1879. Omniboni Leoniceni Epist. de concordia & simultate ad Cives Vicentinos. Item Carmina quædam diversorum. Petri Francis-

ci de Ravenna Oratio pro Patria ad Nicolaum Veoetorum Ducem.

1880. Ciceronis de Synonymis, & Orationes in Sallustium. Francisci Petrarchæ vita. Leonardi Aretini Quæsita de Ovidii exilio ad Franciscum de Fiano. Cini Collutii Florentini Cancellarii Epistola ad Innocentium Papam. Poggii Epistola ad Leonardum Aretinum de laudibus Hieronymi Pragensis. Collatio facta coram Rege Romanorum per Episcopum Januensem in Concilio Constantiensi. Incerti Epistolæ quædam. Formulæ Exordiorum diversorum generum. Querimooia Frederici Imperatoris super depositione sua contra Papam. Item ejusdem Frederici Epistolæ & ordinationes oonnullæ. Epistolæ multæ Martini V. ut videtur. Oratio Cincii Romani ad Sigismundum Imperatorem. Formularium Epistolarum Pontificum, seu ars dictaminis incerti auctoris.

1881. Oliverii Lugdunensis Magistri Collegii Navarræ Opera varia.

1882. Lippi Brandulini Florentini Oratio ad Senatum Venetum.

1883. Collutii Pierii Florentini opuscula varia.

1884. Miscellanea diversa ad Poëticam Italicam spectantia inter quæ sunt multa Sertorii Quirini.

1885. Benedicti Pistoriensis Declamationes ad * Galeottum Sforciam Mediolani Ducem.

1886. Francisci Aleardi Veronensis translatio laudationis Urbis Romæ & Constantinopolis, auctore Manuele Chrysolora ad Galeazium Sforciam.

1887. Luciani Dialogus & Ciceronis in Somnium Scipionis, & Carmina quædam Leonardi Dati & Jacobi Mileti.

1888. Liber quintus Etymologiarum Isidori.

1889. Trattato del Segretario Italiano d'incerto autore.

1890. Isidori Etymologiarum liber quintus usque ad vigesimum. Fulgentii Expositio Sermonum antiquorum. Augustinus de expositione Alphabeti.

1891. Isidori Glossæ.

1892. Isidori Hispalensis Seotentiarum libri tres. Anonymus de Prophetis & Apostolis.

1893. Isidori Etymologiæ. Item liber animæ ad cujusdam quæsitum, & alia ejusdem auctoris.

1894. Isidori Etymologiarum libri 20.

1895. Posteriores 10. Libri Etymologiarum Isidori.

1896. Ejusdem Etymologiæ.

1897. Ejusdem Prooemiorum Novi Testamenti Liber. Item Provinciale Galliarum cum Privilegiis suis. Glossæ Etymologiarum liber decimus. Differentiæ spirituales & soliloquiorum. Item Sancti Augustini Sermones duo de Natali Domini.

1898. Etymologiarum liber.

1899. Idem opus. Item Isidori Sententiarum libri. Sanctus Bernardus de consideratione ad Eugenium Papam.

1900. Anonymus vetustus de partibus orationis.

1901. Festus Pompeius de verborum significatione. Fragmentum Commentarii vetusti in libros Æneidum.

1902. Collectanea varia Etymologiarum, aliaque recentioris Auctoris.

1903. Nonius Marcellus Peripateticus Tiburticensis de proprietate Sermonum, & Cicero de differentia Verborum.

1904. Nonii Marcelli excerpta ex Libris Festi Pompei. Ciceronis Synonyma.

1905. Nonius Marcellus.

1906. Incerti Dictionarium Latinum.

1907. Hugutionis derivationes, seu Hugutionis Lexicon.

1908. Alexandri de Villa-Dei Dolensis doctrinale puerorum seu Grammatica.

1909. Donatus Grammaticus, Commentarium in Terentium.

1910. Donati Grammatica, & alia ad Grammaticam spectantia.

1911. Prisciani Grammatica.

1912. Idem opus.

1913. Incerti, seu ut dicitur, Remigii Altisiodorensis super Grammaticam Donati. Item Mactobius.

1914. Incerti Commentarium in Grammaticam Donati.

1915. Georgius Trapezuntius Compendium Grammaticæ.

1916. Idem opus.

1917. Remigius super Grammaticam Donati. Fragmentum Catonis. Præcepta ejusdem de Philomela. Epitaphia Filii Catonis, Samsonis, Damasi, Alcuini, & Roberti Regis. Priscianus de nomine, verbo & participio. Quædam de Canonisatione Sancti Petri Episcopi Tarentasiensis. Anonymi liber de Sacramentis. Epistolæ B. Augustini ad Cyrillum de magnificentiis B. Hieronymi. Epistola Eusebii ad Damasum de morte Sancti Hieronymi. Cyrilli Epistola ad Sanctum Augustinum de miraculis B. Hieronymi.

1918. Ars incerti exposita in artem Grammaticam Donati. Item Servius Honoratus de metris ad Albinum. Epistola Sancti Hieronymi de nominibus pedum. Item Martyrologium Vandelberti Diaconi.

1919. Prisciani Grammatica.

1920. Priscianus Grammaticus de figuris numerorum cum Epistola ad Symmachum; ejusdem liber super metro Terentiano. Ejusdem præexercitamina. Quædam de Trinitate, de Anima. Erefridi Monachi Ferrariensis versus de Gregorio I. Eusebii Chronici Fragmentum. Ovidii Fastorum libri quatuor. Cathooet en François de Jean de Meun. Conflictus Veris & Hienis, & alia carmina.

1921. Vocabularium Incerti.

1922. Vibius Sequester de fluminibus. Gasparinus Pergamensis de Magistratibus Romanis, Guarious Veronensis de diphthoogis. Remigius. in 1am Prisciani 12. Versuum paginam expositio. Nicolaus Perotus ad Jacobum Scioppum & Ælium Fratrem de metris; ejusdem, ut videtur, de modo punctandi apud modernos, & Epistola ad Jacobum Constantium Fanensem. Seneca de quatuor virtutibus. Collectanea ex Vitruvio, &c.

1923. Incerti recentioris Varia Grammatica.

1924. De Dialectis Græcorum ad Alexandrum Cardinalem Farnesium ex Joanne Grammatico & Eustathio.

1925.

1925. Glossarium vetus Latinum. Item excerpta ex Libro Papiæ.

1926. Fragmentum Commentarii Donati A in Terentium. Aliud Fragmentum Commentarii incerti auctoris in Lucanum. Fragmentum Commentarii in Apocalypsim. Fragmentum Sermonum Horatii. Quidam Psalmi Græci Latinis caracteribus exarati.

1927. Glossæ Bedæ Presbyteri de Hebraicis nominibus. Item aliæ Glossæ veteris incerti auctoris. Catalogus Imperatorum usque ad Carolum Magnum.

1928. Grammatica incerti sed vetustissimi auctoris.

1929. Samuëlis Mordani Collectio vocabulorum Anglicorum quæ cum Latinis, Græcis, Germanicis, Gallicis vocabulis conveniunt ad Serenissimam Reginam Christinam.

1930. Gaufredus Vinesau Frater Angelus, B de artificio loquendi ad Innocentium P. Infra vocatur Gaufridus Vinchaus.

1931. Varii Discorsi, e trattati, e Critiche di Francesco Patritio, di Sertorio Quattromani Castelvetro, Trissino, Antonio Corsato Tebalducci, Malespini, & altri autori.

1932. Orationes variæ diversorum scriptorum Vicentinorum.

1933. Albini Rhetorica & Dialectica. Hieronymus de viris illustribus. Orosii Epitome.

1934. Albini Rhetorica. Synesius contra Andronicum editus Græce cum notis marginalibus. Danielis Augentii alibi Augensis, Carmen de Lege Julia, Philippi Valesii Francorum Regis equestri statuæ appensum. Æneæ Silvii Epigrammata.

1934. Albini Rhetorica, Synesius contra Andronicum editus Græce cum notis marginalibus.

C

1935. Joannis Schacchi Rhetorica.

1936. Ludovici Æliani Paradoxum ad Georgium Ambosianum Cardinalem.

1937. Titularium Epistolarum Incerti.

1938. Erardi Betuniensis Græcismus cum expositione Joannis Vinentii Metulini.

1939. Idem opus cum expositionibus.

1940. Idem opus cum nova Glossa.

1941. Concordia Linguarum Collegii de propaganda fide, ad Serenissimæ Reginæ Christinæ encomia celebranda.

1942. Liber Albertini de doctrina dicendi & tacendi cum quibusdam ejusdem Sermonibus. Rhythmi Petri Damiani de omnibus ordinibus.

D

1943. Ricardi de Paphiis ars dictaminis.

1944. Thomæ Capuani S. R. E. Cardinalis ars dictaminis.

1945. L'Oro nascente, Idillio Musicale del Fabro imperfecto.

1946. La Palma Canzone dell Academico Frettoloso.

1947. Poesie del Baldini.

1948. La Circe delusa Drama Musicale d'Incerto.

1949. Hugo Blosius; Librorum & orationum de Turcis, & contra Turcas scriptorum Catalogus ordine Alphabetico.

1950. Epitome Vegetii de arte militari.

1951. Anonymi opus de naturis animalium. E Palladius de re rustica.

1952. Epistolæ diversorum Arabum circa Logicalia Interprete Abramo de Balmes ad Dominum Grimanum Cardinalem S. Marci.

1953. Palladius de re rustica.

1954. Anonymi recentioris de re rustica.

1955. Palladius de re rustica.

1956. Idem opus.

1957. Idem opus.

1958. Flavii Blondi Roma instaurata cum Epistola Francisci Barbari & carminibus Porcelli Vatis Romani, & Petri Odi Montopolitani ad Blondum.

1959. Bartholomæi Tortoletti Academia Tyanæa, sive censura Philostrati.

1760. Guillelmus de Prato ordinis Prædicatorum, de eruditione Principum. Vincentii Bellovacensis de Regno ad Ludovicum Regem Francorum.

1961. Incerti auctoris Capitula collecta & sententiæ de variis auctoribus ad vitiorum extirpationem.

1962. Ferdinandi Siciliæ Regis Constitutiones variæ pro Regno Siciliæ, sua privilegia mercatoribus Mediolanensibus in Regno Siciliæ degentibus concessa ab anno 1464. ad 1537.

1963. Laurentii Prioli Venetiarum Ducis Constitutiones quædam.

1964. Antonius Panormita de dictis & factis Alphonsi Regis.

1965. Benvenuti de Rambaldis Liber Augustalis ad Nicolaum Marchionem Estensem.

1966. Jacobi de Cesullis ordinis Prædicatorum de moribus & officiis nobilium & popularium super ludo Schaccorum.

1967. Bullæ quibus Gregorius XIII. Volfangum Ernestum Comitem e piorum numero proscribit. Thomæ Campanellæ aphorismi politici. Incerti consultatio de officio Comitis Palatini ad Goldastum. Ex Hierocle facetiæ quædam Græcæ & Latinæ. Theophili Maderii Problemata historica.

1968. Jacobus de Cesullis ordinis Prædicatorum super ludo Schaccorum.

1969. Palladius de re rustica. Ethici Philosophi Cosmographia a S. Hieronymo in Latinum translata. S. Augustini contra Felicianum.

1970. Incerti auctoris Italici de administratione Reipublicæ Tractatus.

1971. Dichiaratione di Gio. Battista Schaglia di Fontanile sopra la supplica fatta a Sixto V. intorno l'unione de Prencipi ch'egli propose sotto nome di Republica Christiana.

1972. Varie scritture e Versi contro la Monarchia di Spagna. Ragioni della Republica Venetiana contro gl'Uscochi.

1973. Plutarchi Apophthegmata Laconica Francisco Philelpho Interprete.

1974. Lotharii Diaconi Liber suo nomine Lotharius nuncupatus de variis rebus moralibus ad Ursum Portuensem Episcopum.

1975. Fratris Ambrosii Rogerii Fabrensis Ordinis Prædicatorum lucerna Principis Christian.

1976. Itinerarium Ladislai Vuelmi Liberi Baronis an. 1589.

1977. Cosmographia curiosa di Tomaso da Rieti.

1978. Diarium alicujus Baronis de Valestein ab anno 1597. ad annum 1603.

1979. Jacobi Barcollæ Januensis de Fami-

liis Januensibus Relatio brevis ad Henricum. Item ejusdem descriptio oræ Ligusticæ ad Flavium Blondum.

1980. Jacobi Mirabellæ Translatio Libelli Isocratis de regno ad Ferdinandum Regem Siciliæ.

1981. Incerti recentioris annotationes ad Libellum Plinii de viris illustribus.

1982. Catalogo delg'ufficii che dispensa la Republica Veneta con le loro rendite, e Catalogo delle Famiglie nobili di Venetia.

1983. Incerti auctoris annorum Julianorum Olympias una. Item Pauli Fabricii annus & signa cum suis partibus geodetica methodo comparatis ad aboliti & recens instaurati Calendarii Romani usum.

1984. Anonymi Practica mirabilis artis Alchimiæ.

1985. Secreti diversi d'Alchimia.

1986 Incerti ars Alchimiæ.

1987. Trattato di autore Anonymo delle vere preparationi * Sparginche. Alius babet Spargiriche..

1988. Speculum Antonii Mannicelli de moribus, seu officiis quatuor virtutum Carmine heroico. Erasmi Roterodami Epistola quædam in qua exponit Verba illa Matthæi: *Venite ad me omnes qui laboratis & onerati estis*. Huic codici præfiguntur Jo. Revelini comœdiæ duæ, editæ Coloniæ anno 1534.

1989. Receptarium quoddam Chimicum Gallice.

1990. Anonymi recentioris Geographia, seu introductio ad Geographiam. Item Tractatus de Sphæra.

1991. Guidonis Dialogus de Musica.

1992. Guidonis Liber de Musica. Item Persii Satyræ cum annotationibus.

1993. Gilberti Scholastici & Monachi Floriacensis Arithmetica. Somnium Scipionis. Ciceronis Tupica. Beda de natura rerum & temporibus.

1994. Instruttione di un de Doge antico di Venetia a Stefano Pizzani Potestà di Capo d'Istria.

1995. Boëtii Arithmetica. Odonis Dialogus de Musica. Historia Imperatorum quæ videtur Hugonis Floriacensis a Justiniano ad Ludovicum Pium. Joannis de Gallandia distichon morale.

1996. Saxeoli Pratensis versio Herculis Xenophontei e Græco in Latinum traducta, ad Alexandrum de Gonzaga. M. Cato de re militari.

1997. Michaël Scotus de Physionomia ad Fredericum Imperatorem. S. Basilii Libellus e Græco in Latinum translatus per Leonardum Aretinum ad Colutium quemdam. S. Bernardi & Stephani Parisiensis Episcopi Epistolæ de nece Thomæ Prioris S. Victoris. Ciceronis quædam. Sallustii oratio in Ciceronem. Lactantii divinæ Institutiones, & de ira Dei. Plutarchus de vita Ciceronis. Basilii Epistola ad Gregorium Nazianzenum, & de Laudibus vitæ Solitariæ.

1998. Solinus de mirabilibus mundi.

1999. Sexti Julii Frontini ars militaris.

2000. Anonymi antiqui Tractatus de Geometria, Arithmetica & Musica.

2001. Dominici Collenii Græci Libellus de Castrametatione veterum & recentiorum.

2002. Bernardini Bornati de ira & odio.

2003. Ælianus de instruendis aciebus Latine, per Theodorum Gazam ad Antonium Panurmitam.

2004. Leonis Baptistæ Alberti de Pictura.

2005. Leonis Baptistæ Alberti de Pictura.

2006. Eliæ Generalis Ordinis Minorum præcepta artis Chymicæ ad Fredericum Imperatorem.

2006. Altro Trattato dell'istessa materia di autore incerto.

2007. Excerpta quædam & alia præcepta chymica.

2008. Liber Teutonicus.

2009. Discorso ò vero Apologia d'incerto autore sopra diverse cose Filosophiche e Mattematiche.

2010. Ephemeris ad annum 1574. accommodata Metropoli Styriæ.

2011. Prognosticon incerti, ut videtur, auctoris de Mahumete & ejus Imperio. Item Prognosticon Theologo Astronomicum de Mahumete per Joannem Paulum Sutorium. Dethardi Horstii de Joannis Pauli Sutorii Prognostico Epistola.

2012. Joannes Antonius Maginus de magna conjunctione anni 1603. ad Rodulphum II.

2013. Fratris Hilarii Altobelli Animadversio Physica in Novilunium Eclipticum observatum Veronæ die 24. Decembris 1601. ad Rodulphum II. Item Joannis Kepleri examen ejusdem animadversionis Physicæ.

2014. Jacobi Fabri Stapulensis de Magia naturali. Magistri Petri de Albano Elucidarius Magiæ. Magistri Joan. de Glodavia Canones Stellarum fixarum. Idem in Scientiam Nativitatum. Tractatus Electionum Laurentii Bonincontri Miniacensis.

2015. Anonymi Consilium Medicorum pro tuenda valetudine Reginæ.

2016. Anonymi Tractatus de Sphæra. Item Anonymi recentioris Tractatus de Astrologia.

2017. Anonymi Lunares revolutiones.

2018. Victorius Aquitanus de Computo. Item Anonymus de ponderibus & mensuris. Computus Fortunatiani typis editus. Teutcarius Monachus S. Galli de Computo Ecclesiastico. Volcomannus Monachus Augiensis de Computo Ecclesiastico. Nepidanni Monachi S. Galli computus. Hothueri versus de termino Paschali. Alhini Epistola ad Daphnum. Anonymus de notis unciarum. Priscianus in duodecim primos versus singulorum Librorum Virgilii.

2019. Magistri Aniani Computus metrice conscriptus cum Glossis. Incerti Expositio quædam super Algorismum. Quædam Tabulæ medii motus Planetarum. Poggius Florentinus de infelicitate Principum ad Joannem de Sarezano. Maphei Veggii Dialogus de felicitate & miseria. S. Ambrosii Liber de amicitia. Selecta ex Libris Guarini Veronensis. Incerti Expositio super Ovidium de remedio amoris. Propositio facta coram Eugenio IV. in Consistorio per Petrum Episcopum Meldensem pro requisitione Concilii Generalis ex parte Regis Francorum anno 1441.

2020. Ricetta dell'aqua contra la Pietra, che si fa nella spetiaria delli Padri Bon Fratelli di Palermo.

2021. Table nouvellement inventée pour connoitre les jours de la Lune.

2022. Elias * Preusius de Iudicio universali quasi totius Mundi ex introitu Solis in primum punctum Arietis, seu de conjunctione Saturni & Jovis.

2023. Magister Anianus de computo cum Glossis.

2024. Anonymi Tractatus Astrologicus. Quædam Astrologica ex Cardano, & alia Astrologica.

2025. Anonymi Gallici autoris veritas Hermetica veritatem quærenti, seu de differentia inter Cbymicam nostri temporis & antiquam.

2026. Incerti auctoris Itali Tractatus Astrologicus.

2027. Anonymi Tractatus Astronomicus Hispanice.

2028. Anonymi Tractatus Chymicus cum figuris.

2029. Incerti auctoris varia Astrologica.

2030. Tractatus Chymicus Incerti auctoris Germanice.

2031. Raymundi Lullii Liber de ascensu & descensu intellectus.

2032. Bartholomæus Majullarus Bisuntinus Paradiastole de Tarantulæ mirabilibus.

2033. Euclidis Geometria cum Commentariis incerti autoris.

2034. Danielis Holckenstein quædam Astrologica.

2035. Discursus astrologicus super quadam Genitura.

2036. Anonymi Itali Chymica.

2037. Sphæra Joannis de Sacro Bosco.

2038. Quadripartitum Ptolomæi de judiciis astrologicis. Item Nativitas aliquot illustrium virorum anno 1545.

2039. Michaël Stifel summa Elementorum Euclidis.

2040. Liber Ptolemæi Regis Ægypti quem composuit Jesus Filius Sydrach.

2041. Paschasius Hamelius illustratio coronæ Archicæ.

2042. Anonymi recentioris varia Astrologica.

2043. Anonymi Collectio Aphorismorum Astrologicorum ex diversis auctoribus.

2044. Libellus precum Germanice.

2045. Annotationes & excerpta quædam ex Poetis antiquis.

2046. Anonymi Tractatus astrologicus de conjunctura probabili ex cæli positione juxta verisimlem Græcorum doctrinam. Et etiam Arabum dicta quæ cum Græcis censentur consentanea.

2047. Apologetica Historia Summaria Indiarum Orientalium incerti auctoris Hispanice.

2048. Relatione della Republica di Venetia dell' Excmo Sig. Alphonso della Queva.

2049. Relatione dell' Imperio Ottomano dell' Excmo Sig. Christoforo Valiero.

2050. Relatione di Roma del Cavalier Riniero Zeno del 1623.

2051. Relatione de gli Suisseri, Grisoni e Vallesani d'Incerto.

2052. Relatione di Venetia di Don Alphonso della Queva del anno 1620.

2053. Relatione dello Stato spirituale e temporale del Papa del Excmo Sig. Francesco Contarini del anno 1620.

2053. Relatione dello Stato di Milano del Cavalier Guerini.

2053. Relatione d'Incerto dello Stato di Savoia.

2054. Relatione del machinato Tradimento della Republica di Venetia del 1618. ambedue d'Incerto autore.

2054. Discorso delle occasioni e della celerità che bisogna usare in pigliarle.

2054. Instruttione data da Don Alphonso della Queva Ambasciatore in Venetia del Re Catolico, a Don Luigi Bracco suo successore l'anno 1629.

2055. Dialogo di Pasquino e Marforio sopra i Dissegni de Spagnoli alla Monarchia universale dell' Academico Perugino.

2055. Discorso tragico sopra uno che si faceva Don Sebastiano Re di Portogallo.

2055. Relatione dell Eremo cominciato à fabricarsi fuori di Vienna da Ferdinando II. dell' anno 1629.

2055. Dialogo Politico tra Pasquino Francese e Marforio Spagnolo.

2055. Manifesto di Ludovico XIII. circa la venuta sua in Italia del 1629.

2056. Relatione di Spagna dell' Excmo Leonardo Moro del 1627.

2057. Relatione del Regno di Persia di Angelo Tron Ambasciatore Veneto.

2057. Relatione della Republica di Augusta fatta al Senato Veneto l'anno 1628.

2057. Relatione di Padoua.

2057. Altra Relatione di tutti i Principi, e Republiche d'Italia d'Incerto autore.

2058. Relatione del Seraglio del Gran Turco del Sig. Ottaviano Bon.

2059. Estratto della Relatione di Sicilia di Don Placido Ragazoni del 1574.

2059. Relatione della Provederia Generale di Candia di Sig. Marin de Cavalli del 1572.

2059. Relatione del Clarissimo Luca Michel Proveditore della Canea l'an. 1572.

2059. Discorso della Pace fra Turchi e Venetiani. Relationi del Clarissimo Luigi Mocenigo Proveditore di Terra-Ferma.

2060. Discorso di Fabio Albergati al Card. San Sisto sopra il modo di conservarsi la reputatione come Nipote di Papa. Discorso sopra l'elettione del Pontefice di Francesco Lottino Conclavista di Messer Felice Gualterio. Consideratione intorno all' ultima Scrittura venuta fuori di quello che si deve fare nella Sede vacante, di Francesco Lottino. Relatione in modo di Compendio degli Stati e Governi di Fiandra. Relatione del Serenissimo Girolamo Lippomano in Napoli Ambasciatore del Serenissimo Don Giovanni d'Austria l'anno 1575. Relatione in modo di Commentario del Regno di Francia.

2061. Discorsi di Trajano Boccalini sopra il primo Libro dell' Historia di Cornelio Tacito.

2062. Ejusdem osservationi all' Historie di Cornelio Tacito Libro secondo e terzo cui deest principium; exemplar auctoris manu exaratum.

2063. Ejusdem osservationi nel Libro quarto e quinto del Historie di Cornelio Tacito;

Exemplar auctoris manu exaratum.

2064. Ejusdem Considerationi di Trajano Boccalini sopra il Libro undecimo dell' Historie di Cornelio Tacito; auctoris manu.

3065. Idem opus transcriptum.

2066. Ejusdem osservatinni nel Libro dodecimo dell' Historie di Cornelio Tacito, deest initium: auctoris manu.

2067. Ejusdem Relationi sopra il primo, secundo e terzo Libro di Cornelio Tacito.

2068. Anonymi recentioris Tractatus de virtute heroïca.

2069. Cappriccio Politico del Dottore Serpione Abbate.

2070. Poësie Toscane di diversi dedicate alla Maesta della Regina di Suecia. Primo Volumine della priina parte.

2071. Relatione dello Stato dell' Imperio, e della Germania per tutto l'anno 1628.

2072. Discorso di Anonymo Autore circa il tempo del Giorno estremo. Varie Concessinni d'Indulgenze di Paolo V. d'Innocentio IX. Gregnrio XV. Urbano VIII. sopra li quadri, corone e Medaglie nella Canonizatione di diversi Sancti.

2073. Lode della divina Providenza nella Conversinne della Maesta della Regina di Suecia del Padre Palavicino.

2074. Relatione del Re di Persia, e suni Stati di Vincenzo degl' Alesandri, oel Senato di Venetia l'anno 1575. Relatione di Domenico Contarini Ambasciatore à Solimano per la Republica di Venetia l'anno 1532.

2075. Relatione di Nicolo Tiepoli Ambasciatore di Venetia nel Convento di Nizza del Abbocamento di Paolo III. Catlo V. e Francesco I.

2076. Relatione della Francia di Marino Giustiniani Ambasciatore Veneto.

2077. Relatione dell' Institutione Privilegii & oblighi de Cavalieri di Malta in forma di Dialogo tra Monsig. Giustiniani, el' Commendatore Cambiano, e Girolamo Quirini.

2078. Relatione del Proveditore Generale del' Armata Veneta.

2079. Informatione per lo Re Catolico circa il Dominio di Venetia. Altra Relatione di Venetia d'Incognito autore del 1579. Relatione di Dalmatia di Pietro Arezzo. Historia Compendiaria del Regno di Cypro d'Incerto autore. Altra Relatione di Cypro di Ascanio Savorniano.

2080. Relatione della Germania, e di Ferdinando d'Austria dell' anno 1546. e 1547.

2081. Relatinne della morte di Gasparo di Coligni, e altri Rebelli descritta da Camillo Capilupi.

2082. Relatione intitolata Li Commentarii di Francia di Monsig. Terracina dell' anno 1556. fino al 1573.

2083. Dialogo dell' imperfetto Academico della Crusca sopra l'educatione de Figlioli.

2084. Relatione d'Inghilterra di Marco Antonio Correro Ambasciatore Veneto. Relatione di Polnnia di Girolamo Lippomano Ambasciatore Veneto.

2085. Discorso intorno lo Stato di Siena donato dal Re d'Inghilterra al Duca di Fiorenza. Discorso di Pietro d'Agostino intorno le cose di Sicilia dell' anno 1546. Discorso e parere del Sig. Marchese di Marignano circa la Guerra d'Ongheria cootro il Turco del 1542. alla Maesta del Re de Romani. Relatione del clarissimo D. Luca Michele, tornato di Proveditor Generale di Candia l'anno 1575. Discorso quali siano state le cagioni ch' hanno astretto i Venetiani à far la pace cnn il Turco.

2086. Sommario della Congiura facta dal Duca d'Ossuna contra la serenissima Republica di Venetia.

2087. Relatione di Constantinopoli del clarissimo M. Domenico Trevisano. Relatinne delle cose di Constantinopoli e dissegni del Gran Turco per l'anno 1576. facta al Sig. Don Giovanni d'Austria d'un Cavalier di Malta l'an. 1575. Capitoli confermati dal Bassa Portù secondo Visir nel dargli la Citta d'Antivari l'anno 1571. Capitoli della pace de Venetiani con Solimano l'anno 1540. cnnfermati dopo da Selim e Amurat Successori.

2088. Magistrati, Regimenti della Republica di Venetia in Terra-Ferma e in mare con li nomi di tutte le casate della Nobiltà.

2089. Auviso del Regno di Portogallo per Filippo Re di Spagna.

2090. Relatinne delle dignità, ufficii, rendite, spese, cariche di Guerra degl' Arcivescovi, Vescovi, Famiglie di tutti Li Prencipi, Stati e rendite di ciascuno della Corte e Regni del Re Catolico fatta nel Senatn Veneto.

2091. Discorso à Prencipi d'Italia per la Casa d'Austria del Padre Fra Tomaso Campanella l'anno 1620.

2092. Recuperatione del Brasil per el Doctor Eugenio de Narbona.

2093. Historia della Cacciata di Gio: Civeri dal Piano Scritta da Decimo Corinella Senatore Parmigiano.

2094. Instruttione di ben ordinare un Banchetto di Gio: Lorenzo Carrega.

2095. Vandelberti Diaconi de Metris, ejusdemque carmina; ejusdem ut videtur, Martyrologium Hexametris descriptum. Itemque de mensium duodecim nominibus, signis, culturis, eorumque qualitatibus. Item Horologium per duodecim mensium punctos.

2096. Triomfi di amore e di Fortuna, Drama per Musica di Antonio Pini dedicato alla S. R. M. della Regina.

2097. Gratiarum actio sive Emblemata cum figuris Henrici Herniel Spurg. ad Franciscum Cardinalem a Dietrestein.

2098. Amores Amyntæ & Leucidis carmina Sigismundi Boldonii anno 1650. Guidi Posthumi Silvestris Pisauriensis Epigrammatum & Elegiarum ad Divam Isabellam Estensem Marchionissam Mantuæ.

2099. Les Chroniques de Suger Abbé de S. Denys, ou la premiere Partie des Chroniques de S. Denys.

2101. Le miroir des Dames.

2102. Formulæ variorum Instrumentorum & Literarum Regiarum ad usum Regni Franciæ.

2103. Les Chroniques de France de Grancey.

2104. Boëtius de consolatione Philosophiæ Gallice.

2105. Gaston Phœbus Comte de Foix, de la Venerie. Jean de Francieres Commandeur de

de Choisy, des maladies des oiseaux.

2106. Historiæ Dictis Crerensis, & Daretis Phrygii Gallico carmine redditæ per Benedictum de S. More.

2107. Leonard de Mortagne Sieur de Bulais, Recueil des antiquités du Perche.

2108. Vitæ S. Cæsarei Arelatensis, & Rusticulæ Gallice incerti auctoris.

2109. Incerti Episcopi Civitatis Jahen captivi Regis Granatensis Liber de dogmatibus Christianæ Fidei adversus Judæos & Heterodoxos. Item aliæ narrationes & Historiæ Ecclesiasticæ ejusdem auctoris. Item Liber Gamalielis de Morte & Passione Christi. Omnia Hispanice.

2110. Les Déclarations du Roi sur le fait des Finances & des Acquits par les Gens & Personnes Non-Nobles. Phrases anciennes Françoises qui peuvent etre remises en usage. Oratio Legati Regis Francorum in Conventu quodam Germanice pro dissuadendis Germanis a bello contra Turcas, antequam pax inter ipsos sanciatur. Fragment de l'Histoire de S. Louis. Fragmenta quædam Historiæ Franciæ. Consultatio Gasparis de Angleria de donatione Regia in gratiam Thomasi Theobaldi Consiliarii. Petri Victorii explicationes suarum in Catonem, Varronem, Columellam castigationum.

2111. Gaston Comte de Foix, de la Chasse.

CATALOGUS ALPHABETICUS

Manuscriptorum Codicum qui extabant in Bibliotheca Alexandri Petavii, ac deinde divenditi in Sueciam sunt transportati; nunc autem plurimâ parte asservantur Romæ in Bibliotheca Reginæ Sueciæ. 1660.

Horum MSS. Codicum pars maxima in Bibliotheca Reginæ Sueciæ, cujus Catalogus præmittitur, habentur. Sed quia hic Catalogus accuratius concinnatus fuit, quam ille qui præcedit, & multa hic exprimuntur, quæ illic non comparent, multaque etiam clarius explicantur, hic apponere visum est.

PATRES ET THEOLOGI.

A

ABBONIS Abbatis Floriacensis Epistolarum Catalogus, & excerpta ex iisdem. n. 197. 700.

Adalberonis Episcopi Laudunensis Epistola ad Fulconem Episcop. Ambianensem. n. 685.

Adelelmus Episcopus de Virginitate Carmen. n. 795. & 1204.

Ejusdem ænigmata. n. 960. 1028.

Ægidii de Roma de Corpore Christi in Eucharistia. n. 838.

Æneæ Silvii postea Papæ Pii II. nomine, Oratio habita Francofurti. 1084.

Ejusdem Epistolæ aliquot. n. 1212.

Ejusdem de Rosa aurea. n. 557. 18.

Ejusd. de Fide ad Turcarum Imperatorem. n. 1084.

Ejusdem Epigrammata. n. 1036.

Adriani Papæ de sacris Imaginibus ad Carolum Magnum. n. 108. 18.

Alani Chartier Quadrilogium. 1261. 1311. 1526.

Alani Anticlaudianus. 1056.

Ejusdem de planctu Naturæ. 1250. 883.

Albini, seu Alcuini Abbatis Sancti Martini Turonensis Epistola ad Elipandum. n. 1089. 33. 94. 567.

Ejusdem ad Elipandum libri quatuor. 1089.

Ejusd. Epistola ad Laudradum Lugdunensem Episcopum, Nefridum Narbonensem, & Benedictum Abbatem. *Ibid.*

Ejusd. in Joannem Evangelistam ex dictis Sanct. PP. n. 33.

Item Epist. ad Carolum Magnum. n. 1089.

Item ad eumdem & ad alios aliæ. *Ibid.*

Item Epistolæ Albini. n. 228. 531.

Epistola Gisslæ & Rictrudis ad eumdem. n. 1089.

Ejusdem de ratione animæ ad Eulaliam. n. 1089. & 827.

Ejusdem de Fide Sanctæ Trinitatis ad Carolum Magnum lib. 3. n. 1301.

Ejusdem definitio Ecclesiasticorum Dogmatum. n. 1301.

Idem in Evangel. Sancti Johan. 1287.

Ejusd. ad Fredegisum Diaconum de Sancta Trinitate. n. 1317.

Alexandri III. Papæ Epistolæ. n. 1222. 567.

Ejusdem & Ludovici Francorum Regis, & aliorum ad ipsos Epistolæ. 1558.

Algerius de Sacramento Altaris. n. 1285. 1402.

Amalarius de Officiis & Ordinibus Ecclesiasticis. n. 595.

Ejusdem responsiones ad Quæstiones Caroli Magni de Baptismo. 605.

S. Ambrosius in Psalmos. n. 118.

Ejusdem tres Epistolæ. n. 69.

Vitæ Sancti Satyri liber primus. 118.

De hospitalitate sermo. n. 494. 83.

De Elia & de Jejunio liber. n. 494. 83. 196.

Sermo qui Pastoralis dicitur. n. 1422.

Ejusd. Sermones aliquot in Festis Dominl. n. 742.

Ejusdem de Basilicis tradendis contra Auxentium. n. 75.

De bono mortis.
Ex Amedei Hispan. Ord. Minor. libro Prophetia. 1169.
Anastasii Sinaitæ in Hexameton commentarium Græce. 386.
Andreæ Hispani Aiacensis Episcopi lumen Confessorum. 1247.
Summula brevissima Poenitentiæ & Confessionis. *Ibid.*
Aratoris Subdiaconi libri 2. in act. Apostolorum versib. 464. 426. 42. 903.
Ejusdem libri 2. Fragment. 58.
Præfatio in eosdem libros. 1285. 1204.
Ansegisi Abbatis de legibus Ecclesiæ libri 2. ad Carolum Magnum Capitularia. 1285.
Magistri Anselli Archidiaconi Glossulæ in Psalmos. 206. 1285.
Anselmi Cantuariensis Episc. Oratio. 1285.
Ejusdem Meditationes.
Ejusd. disputatio Judæi & Christiani de fide Catholica 1288.
Ejusd. de custodia interioris hominis opuscula. 859.
Ejusdem flores. 309. 127.
Idem de Beatitudine Sanctorum.
Ejusd. de Incarnatione Christi contra Judæos. 940.
Ejusd. Sermo de Conceptione B.M. 127. 82.
F. Antonii Raudensis Dialogus in errata Lactantii Firmiani. 1174. 1224.
Arnulphi Aurelianensis Episcopi Epistolæ, de cartilagine Frag. 1144. 1224.
Arnulphi Lexoviensis Episcopi Epistolæ. 622. 748. 1222. 1224.
Sancti Athanasii Episcopi de imagine Salvatoris, &c. 601. 83.
De observantiis Monachorum. 494. 83.
De Jejunio & Jona Oratio dicta I. Dominica Quadragesimæ. 494.
Disputatio contrà Arium, Sabellium & Photinum. 1151.
De ejusdem disputatione contra Arium & Sabellinm, Judicis Sententia. 1151.
Ejusd. Sermo, quod unà cum Nicæna Synodo Dionysius Alexand. adversus Arianos conspiravit, & quod falso Ariani astipulatorem sibi eum finxerunt Græce. 391.
Ejusdem exhortatio ad Monachos. 1289.
Ejusd. Sermo cur alias Epistolas scripserit græce. 391.
Excerpta Græca ex ejusdem scriptis. 1206.
S. Augustinus de obedientia. 83.
Epistola ad Lætam & alia. 83.
Excerpta ex ejusd. libris de Civit. Dei. 248.
Contra Manichæos, & alii tractatus. 24. 25.
Adversus quinque hæreses, Paganos, Judæos, Manichæos, Sabellianos, Arianos. 1354. 596.
Abecedarium de Donatistis. 1462.
Contra Felicianum. 1035. 30. 104. 184.
In Psalmos 50. n. 365. 451. 1291.
De Disciplina Christiana. 1221.
De vita Christiana, seu beata. 333.
De Agone Christiano. 333.
Enchiridion. 584.
Manuale. 714.
De cura pro mortuis & de Vigiliis defunctorum. 705. 104.
Excerpta ex ejusd. libris de Cura. 705. 104.
De arbore scientiæ boni & mali.
De origine animæ.
De formulis spiritualis intelligentiæ.
De opere Monachorum cum retractationibus in idem opus. 628. 851.
Soliloquiorum lib. cum retractationibus. 851.
De natura & origine animæ. *Ibidem.*
De bono patientiæ. 1291.
De bono conjugali. 1291.
De cura Poenitentiæ. 1237.
De Virginitate 1291.
De Jejunio. 83. 138.
De Nuptiis & concupiscentia. 1291.
Ejusdem Sermo ad Valerium. *Ibidem.*
Excerpta ex eodem & aliis Patribus de Paradiso. 1093. 1276. 1297.
Expositio ejusdem abbreviata super Biblia. 820. & de eadem expositione Judicium Petri Laumi, Ord. Prædicatorum ad Michaëlem Episcopum Lingonensem. *Ibid.*
Ejusd. S. Augustini Exhortationes ad quemdam Comitem amicum. 786.
Idem de lectione Evangelica, & igne Purgatorii ad Monachos. 1218.
Ad Monachos ejusd. aliquot Sermones. 636.
Sermones in illud: *Dimittite, & dimittetur vobis.* 597.
Alii ejusdem Sermones. 742.
Alii ejusd. Sermones in Natali Domini. 455.
Ejusdem Sermo de Nativ. Domini contra perfidiam Judæorum. 539. 138.
De Paschate Sermo ejusdem. *Ibid.*
Sermo, quam bonum sit lectionem divinam legere.
Ejusd. Sermo in Annunciatione Dominica. 12. 29.
Sermo de decem chordis.
Item in Nativitate B. Mariæ. 29. 138.
Ad Dardanum de bono Latrone.
Regula ejusd. 1304. 148. 749. 492.
De miseria, peccato, & die Judicii. 1276.
Regula Canonicorum Regularium S. Augustini. 844.
Alia ejusdem S. Augustini Opera. 616.
Ejusd. & Orosii Dialogus. 186. 1055. 290. 1297.
Ejusdem Dialectica. 1339.
De S. Stephano & ejus miraculis. 1108.
Ejusdem Epistola de magnificentiis S. Hieronymi. 1051.
De consensu quatuor Evangelistarum. 27.
Ejusdem Comment. in Psalm. 150. 23.
Excerpta ex libris ejusdem de Trinitate.
Item Quæstionum Evangelicarum secundùm Matthæum & Lucam libri duo. 27.
Ejusd. de patientia Dei ad Dardanum lib. ad Desiderium. 27.
Ejusdem de mirabilibus Sacræ Scripturæ liber 27.
Alcimi Aviti Episcopi Viennensis Carmen de initio Mundi, & Originali peccato. 83. 623. 921.
Sententia Dei de Diluvio, de transitu Maris Rubri, de Virginitate. L. 6. 604. 903.
S. Athanasii de observationibus Monachorum. 85.
De Jejunio. 83.
Sermones, Græce. 623.
Excerpta Græce. 921.
Ausonii Poëtæ versus aliquot. 321.
Opuscula. 903. 445. 481.
Autberti Presbyteri in Apocalyp. 115. 20.

Excerpta ex ejusd. libris. 612.
S. Clementis Epistola ad Jacobum Apostolum. 131. 43. 44. 45.
Liber Recognitionum. 548.
Clementis IV. Papæ Epistolæ. 131. 44. 43. 45.
Epistola ad Palæologum Imperatorem de reconciliatione Græcorum. 44. 43.
Clementis VI. Papæ Bulla Indulgentiarum. 398.
Claudii Taurinensis Apologet. contra Teuthinirum, *al.* Theodemirum, Abbatem. 43. 44. 45.
In Epistolas S. Pauli. 42.
Cypriani Cartaginensis Epistolæ. 43. 44. 45.
Opera. 118. 788.
Cœna. 596. 810.
De Resurrectione mortuorum. 116.
Non debere rebaptisari qui semel in nomine Jesu Christi tinctus est.
Tractatus. 116. 46.
Adversus Judæos. 596.
De Judaica incredulitate & Gentium superstitione, *ibid.*
Ad Quirinum libri tres. 43.

D

Daniel ad Carolum Regem Epistolæ. 528. 1335.
Davidis Psalterium. 136. 1348. 1277.
Græcum. *Ibid.*
Latino-Gallicum. 78. 780. 783.
Latino-Saxonicum. 835.
Saxonicum. 1332.
Septem Psalmi Pœnitentiales, Græce. 1404.
Didymi Alexandrini de Spiritu Sancto liber. 1090. 1277.
Dionysii Areopagitæ Cælestis Hierarchia cum Comment. 864. 834.
Item ejusdem Opera. 1359.
Dungali Responsa contra Claudium Taurinensem. 871.

E

Ebbonis Archiepiscopi Remensis Statuta. 1317.
Ecclesia Remensis. 871.
Ephrem Diaconi Opera. 582. 871.
Græca. 633. 637.
De judicio Dei, de Resurrectione, de regno Cælorum, & munditia animæ. 147.
Eligii Episcopi Sermo ad populum. 97.
Ennodii Diaconi Epistolæ. 709.
Varia ejusdem Opera. 97.
Errici Antissiodorensis Monachi Sermones. 144. 32.
Epiphanii Cypri opera de 12. lapidibus. 921.
Esdras Sacerdos. 83.
S. Eucherii Exhortationes ad Monachos. 615. 83.
Ejusd. Sententiæ ad Monachos, *ibid.*
Idem de laude Eremi. 352.
S. Eugenii Toletani Episcopi Carmina. 642. 791. 221.
Eugenii Papæ Epistolæ duæ; prima ad Metensem Episcopum; altera Comiti de Salmes. 72. 222.
Eugippii excerpta ex S. Augustino libri duo. 6162. 22.
Eusebii Cæsariensis de præparatione Evangelica. 1183. 49. 50.
De Græcorum & Ægyptiorum Theologia allegorica, Græce, *ibid.*
Eusebii Emisseni Homiliæ. 836. 49. 50.
De Ezechiele Propheta Lectiones. 29.
Evangelia per annum. 48.

F

Fausti Regiensis Episcopi contra Claudianum Mamertum de statu animæ libri quatuor 83.
Sermones ad Monachos. 836. 83.
Flori Lugdunensis Carmina. 1297.
Flori Magistri opusculum de actione Missarum. *Ibid.*
Formosi Papæ Epistola decret. de Gigniaco Monasterio. 550.
Fortunati Pictaviensis Episcopi Carminum libri XI. 795. 1297.
Item de Virginitate. 1297.
Fredegisi Epistola ad fideles in palatio Domini Regis Caroli consistentes. 1296.
Fulberti Carnotensis Epistola. *Ibid.*
Ejusdem de perfectione Christianæ Religionis ad Deodatum.
Ejusdem Sermo de Nativitate B. Virg.
Fulgentii Ruspensis Episcopi Opera. 629.
De remissione peccatorum libri duo. 764. 1296.
Ejusdem Abecedarium. 1389.
Sermo ejusdem de Nativitate B. M.
Epistolæ aliquot.
Poëmata duo; primum de Trinitate, & alterum de servanda castitate. 51.

G

Galeati de Petramella Epistolæ. 147.
Galterii de Mauritania Epistolæ. 32. 47.
Georgii Trapezuntii de Spiritu Sancto, quod Spiritus Sanctus à Patre & Filio procedat: Græcè. 1208. 900.
Gennadii Massiliensis de illustribus viris. 147.
Gerberti Remensis, deinde Papæ sub nomine Silvestri II. Epistolarum catalogus, & excerpta. 197.
Joan. Gerson Parisiensis Cancellarii de Ecclesiastica potestate. 644.
De consolatione Theologica. 1365.
Ejusdem Oratio in Concilio Constantiensi. 197.
Meditationes in Psalmos Pœnitentiales. 1365. &c.
De consolatione humanæ naturæ. 1218.
De Oratione.
Ad Carthusianos & Cælestinos de laude Scriptorum Doctrinæ salubris.
Gervasii Remensis Archiepiscopi Fragmentum Epistolæ ad Diensem Episcopum. 402. 197.
Ejusdem aliquot Epistolæ, quæ perperam tribuuntur Sancto Anselmo. 892.
Gisleberti Westmunster, Abbatis Disputatio cum Judæis. *Ibid.*
Gisleberti Aureæ-Vallis Abbatis Carmen de Eucharistia. *Ibid.*
Gisleberti Poretani in primam ad Corinthios. *Ibid.*

Item

H

Henricum Imperatorem, cum Epiſtola Guidonis ad Paſchalem. 635. 1304.
Paſchaſii Epiſcopi Epiſtola ad Leonem. 717. 1304.
Paſchaſii Diaconi S. R. E. de Spiritu Sancto. 813. 1304.
Paſchaſii Radberti Corb. de Corpore Chriſti. 721. 1260. 1288. 1304.
Ejuſdem Sermo de eadem re. 1260. 1304.
Epiſtola ad Fredegarium 1260.
Ejuſdem Expoſitio Miſſæ. 1288. 1304.
Paterius ex Gregorio. 127.
Paterii R. E. Notarii teſtimonia veteris & novi Teſtamenti. 72. 73.
S. Pauli Apoſtoli Epiſtolæ 8.
Eædem Græce. 627.
Item excerpta ex Epiſt. ad Hebræos Græce. 1206.
Ejuſdem ad Senecam & Senecæ ad eum Epiſtolæ. 619. 906. 1343. 1138. 1226.
Pauli Papæ II. excommunicatio contra hæreticos ſui temporis. 1299. 700.
Caſus reſervati ſummo Pontifici. *Ibid.*
Paulini Nolani Epiſcopi Liber de patientia, ſeu pœnitentia ad Monachos. 615. 700.
Ejuſd. Tractatus ad Monachos. 836. 1093. 700.
Epiſtola ejuſd. ad Severum Sulpitium. 618.
Ejuſdem Antidotum. 1219.
Paulini Aquileienſis Epiſcopi adverſus Felicem & Elipandum Epiſcopos Epiſtola. 700.
S. Petri Apoſtoli Canonicæ Epiſtolæ 849. 1093.
Eædem Græce. 1149. 1206. 1329. 883.
Petri Abelardi in Epiſtolam ad Romanos 69.
Ejuſdem planctus. 96. 69.
Petri Bertrandi Eduenſis Epiſcopi de Juriſdictione Eccleſiaſtica. 16. 144. 622. 69. 96.
Præfatio in Librum ſuum qui Scrinium Lucis dicitur. 69. 237. 96.
Petri de Bracho repudium ambitionis. 1219. 69. 96.
Petri Bleſenſis Epiſtolæ. 543. 833. 69. 96.
Petri Cellenſis Liber de panibus. 838. 345.
Ejuſdem Sermones de Maria Magdalena. 345.
Epiſtola ad Monachum Clarevallenſem. *ibid.*
Petri de Alliaco Cardinalis de exercitio ſpirituali. 1218.
Ejuſdem Teſtamentum. 345. 347.
Tractatus de materia Schiſmatis varii. 301. 902.
De ſeptem gradibus ſcalæ. 1347.
Epiſtolæ ejuſdem ad Joannem XXIII. Papam & Cardinales. 251.
Petri Comeſtoris Hiſtoria Eccleſiaſtica 119. 251.
Petri Cantoris verbum abbreviatum. 4. 251.
Petri Damiani Expoſitio Canonis Miſſæ. 571. 88.
Epiſtola ad Deſiderium, & de naturis aliquorum animalium. 824. 88. 1349.
Epiſtolæ ad diverſos. 824.
Epiſtola ad Cardinales de moribus eorum reformandis. *Ibid.*
De miraculis Eccleſiæ Caſſinenſis. *Ibid.*
Rhythmus de omnibus ordinibus.
Petri de Fontineto Confeſſio. 770. 88.
Petri Lombardi Sentent. Fragmentum. 88.
Ejuſdem in Pſalterium. 68.
Petri Lavini Lingonenſis Dominicani verſus in laudem Lingonenſis urbis. 820. 621.
Petri de Riga Biblia verſificata. 815. 816. 817. 818. 1056. 1244.
Petri de S. Victore Pœnitentiale emendatum a Jacobo. 716. 1244.
Petri de Roiſſiaco Carnot. Cancellar. Manuale. 590. 106.
Philippus Presbyter in Job. 577. 71.
S. Polycarpi Epiſtola ad Philippenſes. 1375. 29. 88. 1293.
Pomerii Presbyterii de contemtu mundi, & vita contemplativa ad Julianum Epiſcopum. 29. 88. 1293.
Proſperi Aquitanici Epigrammata ex dictis S. Auguſtini. 726. 709. 903. 1028. 1339. 1293. 29. 88.
Ejuſdem verſus ad conjugem. 88.
Ejuſdem contra Caſſianum. 1351.
Prudentii Tricaſſini Epiſcopi præcepta ex veteri & novo Teſtamento. 82.
Prudentii Poëtæ Pſychomachia. 121. 642. 1028. 1086. 1392. 1441. 82. Gloſſæ in Prudentium. 1377. 82.

Q

Quintini Edui in Pſalmos 7. pœnitentiales. 786. 1240.
In Orationem Dominicam.
In tria Cantica Evangelii & Speculum Eccleſiæ.

R

Rabbi David Comment. in 10. Pſalm. Hebraice & Latine. 149. 1240.
Raymundi Summa pœnitentiæ. 840. 1247. 1409. 1240.
Eadem cum Commento. 1269. 1241.
Ejuſd. Regulæ generales cum caſibus. 1249. 1242.
Ejuſd. de Matrimonio. 806. 1242.
Summula pœnitentialis. *ibid.* & 1410.
Radbodii Epiſc. Noviomenſis de Annunciatione Sermo. 1294. 1248.
Ratramni Corbeienſis Libri quatuor pro Romana Eccleſia adverſus Græcos. 1287. 74.
Rabanus in Evangelium Matthæi. 111.
In Lib. Regum, Machab. Eſdræ, Judith. 74.
De Trinitate verſus. *ibid.*
De caſtitate ſervanda verſus. 141.
In Regum libros. 112.
Oratio de Sancta Cruce. *ibid.*
Sermo in Feſto omnium Sanctorum. 770.
Fragmentum de Sancta Cruce. 69.
Raymundi Sebude *al.* de Sabunde Scientia; Libri Creaturarum. 151. 79.
Ricardi Armacani de pauperie Chriſt. 114. 79.
De poteſtate Papæ. *ibid.*
Sermones aliaque opuſcula. *ibid.*
Ejuſd. Sermones contra mendicantes. 1099.
Ejuſd. Sermones, & alia opuſcula. 114.
Defenſorium curatorum. 1226.
Ricardi de S. Victore Tractatus de Sancta Trinitate. 1226. 782.
Ejuſd. pœnitentiale.

Le

CANONES 905. & 907.

EPISTOLÆ SUMMORUM Pontificum.

HISTORIA.

A

B

C

D

E

F

Fortunati

D

E

F

G

H

I

Inventio

ALII TRACTATUS HISTORIÆ SACRÆ.

GALLIÆ EPISCOPATUUM & aliorum Notitia. 249.

Polypticus

Polypticus Fusiniacensis Monasterii Cistetciensis, Diœcesis Laudunensis. 1393. 1336.

Fossatensis Cœnobii Polyptici Fragmentum. 197.

De Fossatensi Ecclesia præceptum Clodovei Regis. 321. 481.

Fossatensis Monasterii Societates. 271. 481.

F. Anselmi Monachi S. Germani Antissiodorensis Visiones, carmine. 1260. 1336.

Chartres & Statuts pour l'Abbaye de Saint Germain des Prés. 534. 1336.

Charta Sancti Germani à Pratis scripta sub Gaufrido Abbate. 252. 1336.

* Gemmidensis Monasterii Polyptici Fragmentum. 1305.

De Gigniaco Monasterio Rodulphi Regis præceptum. 1305.

* Glonnensis Monasterii Chronicon. 728.

Sancti Florentii in Andegav. 1305.

Glastonii Monasterii antiquitates. 776. 1305.

Gradimontensis Ordinis Fundatio & Priores usque ad primum Abbatem Guillelmum Pellicerii. 638. 757.

Sancti Joannis Ambianensis Ord. Præmonst. Charta. 669. 1251.

Cartulaire de Saint Magloire de Paris.
De eodem congesta. 1251. 173.

Monasterii de Burgomedio Blesensis Chartæ & Privilegia. 1251.

Beatæ Mariæ * de Meura Diœcesis Remensis Chartæ. 321. 173.

La Chronique Martinienne. 3. 105.

Mauriniacense Chronicon. 747. 1312.

Miciacensis Monasterii Polypticus. 73. 728.

Moguntiacense Chronicon. 1144. 728.

Chartæ Sancti Mederici Parisiensis. 728.

Sancti Nicetii Dasergos Lugdunensis Diœcesis Prioratus Chartæ. 71.

Sancti Petri Vivorum Aurel. Urbis Polypticus 759. 1229.

Resbacensis Monasterii Breviarium librorum. 902. 1229.

S. Richarii Centullensis Tractatus de constructione Ecclesiæ ejus loci. 822.

Saxiniacensis Monasterii Charta. 1229.

S. Sergii Andegavensis Monasterii Chronicon. 1229. 729.

Talerinensis (Talverensis) Monasterii Chartæ. 1006. 1229.

Viri illustres Sancti Victoris Parisiensis. 1222.
Epitaphia Hugonis, Richard. & Adæ, & Catalogus librorum quos ediderunt. 1055. 184.

Sancti Vincentii Laudunensis Ab. Polypticus. 762. 184.

Sancti Evurtii Aurelianensis Polypticus. 1229.

Domus Dei * de Vodero Meldensis Diœcesis Polypticus. 760. 184.
Coutumes d'un Monastere. 184.

Trevirensis Historiæ Fragmentum. 321. 184.

Catalogus librorum Corbeiensis Monasterii. 636. 184.

Itinerarium à Burdegala usque ad Jerusalem. 197.

HISTORIÆ
Francorum.

Adelinæ Reginæ Jerosolymorum, & Joannis de Wavris Episcopi Historia Dominorum de Granetio à Vicecomitibus Aurelian. descendentium. 1408. 775.

Adonis Viennensis Chronicon. 208. 209. 560. 284. 775.

Alani Chartier quadrilogium invect. 285.
En François. 233.
Deploratio Gallicæ calamitatis ex Bellis. 465. 285.
Chronique de Charles VII. 252. 775.

Andreæ Atrebatensis libri tres de origine & gestis Francorum. 1138. 996.

André Thevet Description des Gaules. 317. 784.

Aimoini Historia Francorum. 91. 1136. 341.
Fragmentum. 578.

Daretis Phrygii liber de origine Francorum. 1082. 275. 276. 353. 987. 315. 322.

Donati Acciaioli Florentini vita Caroli Magni. 329.
Demetrii. 333.

Eginhardi Vita Caroli Magni 235. 292. 315. 329. 836.

Freculfi Chronicon. 191. 635. 345. 995.

Flodoardi Chronicon. 272. 1144. 345. 995.

Froissart Chronique de France & d'Angleterre. 45. 46. 47.
Premier Tom. 306.
Second Tom. 307.
Troisieme & quatrieme Tom. 46.
Iterum, jusqu'à l'an 1350. num. 308. 687. 698.

Andegavensis Historiæ Fragmentum de Fulcone Comite. 1399. 1261.

Histoire des douze Pairs de France par Mr. Gassé. 787.

Gaudentii Merulæ de Gallorum Cisalpinorum origine & gestis. 437. 787.
Additio. 523. 188.

Histoire de Gerard de Roussillon. 287. 787.

Gerardi de Antuerpia brevis Historia ad Ivonem Cluniacensem Abb. ab orbe condito ad an. 1272. jussu Guidonis Episcopi Arverniæ conscripta. 691. 539.

Glabri Rodulfi Historia. 1383. 691.

Godefridi Monachi S. Pantaleonis Coloniæ annal. 187. 691.

Chroniques de Godefroy de Boüillon. 64. 691.

Chroniques de Grancey. 286. 342. 343. 995. 1298.

Guillelmi Britonis Armorici Philippidos lib 12. carmine. 1264. 361.

Guillelmi Langei Ogdoadis. 361.

Gregorius Turonensis, Historia Francorum. 209. 342. 343. 995. 1298.
Iterum Libri 6. num. 208.
Iterum Fragmentum, Libri 2. cum Libro 1°. num. 582.
Liber tertius num. 1082.
Alterius Fragmentum. 301.
Excerpta ex ejusd. Historia. 1082.

Guillelmi Gemmeticensis Historia Normannorum Ducum. 291. 991.
Ejusd. continuatio usque ad an. 1259. *ibid.*

Guillelmi Hugonis Archidiaconi Metensis allegationes pro pace facienda Atrebati an. 1435. num. 385. 991.

Guillelmi de Nangiaco Chronicon. 202. 1149. 188. 991.

INCERTI AUCTORES.

de ses droits. *Ibid.*
Divers Traitez de paix. 217.
Sacramentum pacis. 271. 104. 701.
Plusieurs Chartes & Traitez depuis 1450. jusqu'à 1461. num. 218.
Droits de Charles VIII. au Royaume de Sicile. 232. 701.
Mémoire des choses arrivées au Royaume depuis 1519. jusqu'à 1530. n. 1367. 701.
Noms des Seigneurs qui moururent en la Bataille où fut pris le Roi Jean. 1325. 701.
Descendans dudit Roi Jean & de Bonne de Bohême sa femme. 634. 701.
Cérémonies du Baptême de Charles Duc d'Orleans Fils de Charles VIII. *Ibid.*
Traité de Troyes en Champagne. 1220. 567.
Sacramentum Januensium factum Ludovico XII. & Confirmatio privilegiorum eorum. 652. 824.
Libertates Delphinatus. 234. 824.
Don de la Comté de Dunois à Jean Bâtard d'Orleans. 636. 184.
Pour Jean de Bourbon Comte de Vendôme demandant la Comté de la Marche & Baronie de Mortagne. *Ibid.*
Privilegium Guillelmi Regis Siciliæ datum uxori suæ Joannæ Filiæ Henrici II. Regis Anglorum de sua dote. an. 1177. 10. Februarii. num. 72. 264.
Genéalogie d'Anne de la Tour Princesse d'Ecosse, Comtesse de Boulogne, &c. avec les Armes peintes. 846.
Vie de Margueritte de Lorraine Duchesse d'Alençon, Religieuse à Argenton. 1215. 845.
Diverses piéces du Procès de Louis de Luxembourg Comte de S. Paul, Connétable. 300. 341.
Son Epitaphe. 1037. 744.
Rémontrance de Philippe II. Duc de Bourgogne au Roi Charles VII. 287. 744. 807.
Ordre de la Chevalerie. 1316. 807.
Armoiries des Principaux Seigneurs de France, &c. 1312. 187. 6.
Armoiries diverses. 1402. 1325. 187. 6.
Monnoyes des Prélats & Barons de France. 1145. 779.
Faceties, Epitaphes, & dictons mémorables. 673. 633. 779.
De unctione Regis Francor. Tractatus. 1149. 779.
Privilegia Regum Francorum a Romanis Pontificibus concessa. 249. 779.
Pacta Childebetti Regis pro tenore pacis. 448.
Ejusd. Decretum. 636. 184. 779.
Ejusd. & aliorum Regum Francorum Decreta & Capitula. 628. 779.
Clotarii Regis Decretum. 448. 779.
Caroli Imperatoris Capitula. 1258. 636. 448. 184. 779.
Registres Curiæ Domini Regis de Feudis Senesc. Carcass. Bellicadri. Tolos. Cadurc. & Ruthen. 97. 700.
Ordinationum Receptarium. 176. 701.
Lit de Justice tenu par le Roi. an. 1487. num. 1032. 701.
Constitutions Royales de l'an 1277. num. 255. 701.
Ordonnances de Louis XI. 264.
Du Roi Philippe pour les Finances. 265.
Autres sur le fait des Finances. 268. 675.
Autres droits du Roi. Multa volumina. 701.
Registre de l'évaluation & fabrication des Monnoyes depuis Philippe-Auguste jusqu'à François premier. 701. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229.
Valor Marchæ argenti ab an. 1288. ad 1291. num. 634. 640. 701.
Marchæ auri ab an. 1316. ad annum 1406. num. 640.
Item Monetæ ab anno 1330. ad 1387. n. 640. 634.
Item Monetæ aureæ anni 1361. num. 640. 634. 701.
Ecclesiæ ubi Rex habet Regaliam. 640. 701.
Valeur de toutes les Provinces du Royaume de France, & des Diocéses. 640.
Ce qu'on payoit aux Gens de Guerre. 640. 701.
Valor Decimarum omnium Diœceseon Regni. 634. 701.
Beaucoup de Réglemens pour les Domaines du Roi. Plusieurs volumes. 701.
Chronique de Normandie. 47. 687.
Histoire de Normandie. 239.
Autre en vers François. 1155. 844. 845.
Justitia Ducis Normanniæ. 550. 745.
De Judiciis Normannorum Registr. 1406. 845.
Privilegia Normanniæ concessa. 398. 567.
Gesta Normannorum. 635.
Genealogia Comitum Normannorum. 635.
Blesensium. 274.
Valeur de la Vicomté de Roüen, & Comté d'Evreux. 1143. 274.
Histoire de la Ville de Dreux & de Braine. 1133.
Chartæ Comitum Campaniæ & Brainæ. 199. 274.
Origo Comitum Blesensium. 277. 274.
De Dominis Curteneti. 274.
Genealogia Britonum. 277.
Histoire des Bretons ou Brutus. 672. 696. 740. 988. 184. 1248.
De Dominis Curteneti ex Familia Regum Francorum. 277.
Chronique d'Artus de Bretagne. 215.
Histoire du même. 298.
Historia Regum Britonum a Bruto ad * Cadualardum ultimum. 1161.
Assisa terrarum Britanniæ. 636.
Planctus Regis Britonum. 1294.
Andegavensium Comitum Genealogia. 321. 481.
Ex eorumd. Histor. excerpta. 290. 766.
Eorum Gesta per Monachum Majoris Monasterii ad Regem Henricum. 1318. 992.
Joannis Olivarii Episcopi Andegavensis Epitaphium ab eodem editum. 636. 184.
Ambasiæ Dominorum Gesta, & Constructio Castri. 1278. 728. 780.
Des Comtes de Flandres, combien ils ont vécu. 294. 780.
Histoire de Baudouin Comte de Flandres. 312. 780.
Catalogus & Chronicon Flandriæ Principum. 1246.

Eorum

HISTORIA PROFANA.

A

B

D

E

F

G

H

J

L

E

M

Y

INCERTI, ANONYMI;
Fragmenta.

Fragmentum aliud. 237.
Chronicon excerptum ex lib. qui dicitur Imago Dei ad ann. 1001. num. 414. Breve est.
Chronicon à Moyse ad annum Christi 1320. num. 1131.
Aliud à nato Christo ad an. 1321. num. 636.
Aliud à creatione mundi ad Passionem Christi. 635.
Annales ab an. Christi 688. ad an. 1015. num. 237.
De prima origine Regnorum, & sex ætatibus mundi. 1107.
Chronique abregée jusqu'au Pape Jean IX. 748.
Principium Regni Constantis Græce. 953.
Chronicon Venet. 321. 1020.
De sex ætatibus Mundi Tractatus. 248.
Breve Chronique des principaux Royaumes depuis la Création jusqu'à J. C. 267.
Ætates Mundi. 635.
Nomina Provinciarum, Gentium, Urbium, Insularum, Fluviorum Mundi. *ibid.*
De Idolis Gentium. *ibid.*
Europæ, Asiæ, & Africæ Gentes. *ibid.*
De variis Statuis Deorum Græce. 1181.
Rerum memorandarum libri tres. 410.
Inscriptiones & Statuæ antiquæ. 198.
Collectanea de Viris illustribus. 860.
De Regibus Assyriorum liber. 667.
De Vita & castigatione plurium Philosophorum. 665.
Historia Apollonii * Regis Tyri. 201. 333.
De antiquis Philosophis. 1032.
De Gestis Apollonii Tyrii (*f.* Tyanei) 1136.
De Trojæ excidio. 688.
En François. *ibid.*
En vers. 1302. 1415.
De Philippo Rege Macedoniæ Carmen. 1127.
Alexandri Magni Nativitas. 1114.
Gesta. *Ibid.*
Iterum. 635. 247.
Epistola Alexandri ad Didymum & contra Epistola. 635.
De Alexandro ultimo Judæorum Rege. *Ibid.*
Mahumeti Historia. 362. 1114. 705.
De moribus Saracenorum. 1397.
Chronicon Hispaniarum. 254.
Chronica ab exordio Mundi ad Æram 1170. num. 250.
Longobardorum Historia. 1255.
Theodorici Gothorum Regis Vita. 235.
Miranda Britanniæ Majoris. 635.
De Britannia & ejus Regibus. 1049.
Alius Tractatus. *ibid.*
Civitatum Angliæ nomina. 277.
Fragmentum Historiæ Britannicæ. 235.
Chronique du Roi Richard. 272.
Singularités & antiquités de Loodres. 1239.
Consolation de Marguerite Reine d'Angleterre, Fille du Roi de Sicile sur la mort de son Mari & son Fils occis à Londres. 652.
Historiæ Germanicæ Fragmentum.
Chronica brevis Angliæ ab an. 687. ad an. 1155. num. 277.
Articuli Ducis Saxoniæ captivi. 437.
Fasciculus temporum cum notis. 677.
Additiones ad Sigebertum ex Fragmentis quibusdam. 197.
Plusieurs vieux Romans en François.

PHILOSOPHI.

A

Abbonis Floriacensis de Astronomia. 792. 423.
De Computo Epistola & Tractatus. *ibid.*
Super Calculum Victorii. 326. 423.
Adelardi Barthonic (*infra* Bartoniensis) quæstiones naturales. 951. 441.
Ægidii de Roma lib. de regimine Principum. 330. 963. 1271. 441.
Æsopi admonitiones ad Filium. Græce 1209. 441.
Albumazar in Astrologiam introductio interprete Hermanno secundo. 984.
Idem de Floribus, &c. 322.
De signis. 322. 441. 501. 503.
Idem Flores de revolutionibus annorum. 350. 495.
Alcuini ad Carolum Magnum in Categorias Aristotelis ex versione S. Augustini. 920. 1099.
Dialectica. 921. 1099.
Albodi ad Gerbertum Scholasticum de Astronomia seu Abaco. 349. 480.
Alfagrani Astronomia. 350.
Alkabes Rabedilazis de eadem. 350. 495.
Alfagalar de Astronomia. 350.
Alcandi de aëris prognostico. 322. 503.
Almagestum. 694.
Idem de Stella Comata. 694. 1251.
Alfonsi Regis Tabulæ Astronomicæ. 322. 503.
Ambrosii Macrobii de cursu Lunæ & Tonitru. 557. 108.
Ammonius Philosophus in Porphyrii Institutiones & Categorias Aristotelis Græce. 521. 1080.
Antiochi Tiberii Chiromantia. 1080.
Apulei Madaurensis Afri de Deo Socratis. 922. 1067.
De Dogmate Platonis. *ibid.*
Sphæra vitæ & mortis. 635. 1080.
Arati Phænomena. 325. 507.
De iisdem Ciceronis & Prisciani versus. 325. 507.
Aristotelis Categoriæ ex versione S. Augustini. 531. 1086.
Ethica nova & vetus. 915.
Physionomia. 973.
Secreta Secretorum. 986.
De regimine Principum ad Alexandrum. *ibid.*
De signis & motibus naturalibus ad eumd. *ibid.*
De enunciatione. 842. 1459. ubi & lib. 3. de Tropicis differentiis.
De anima Græce. 1149.
De physica auscultatione. lib. 4. primi. 1168.
Aristoxeni Elementa harmonica Græce. 507. 523. 644.
Arnaldi de Villa-Nova Doctrina practica. 1224. 644.
Asclepii Tralliani in Metaphysicam Aristotelis. 8. 13. 644.
Azarchelis Canones Astronomici. 701. 482.

Nicolai

ANONYMI.

Juris Civilis.

Anonymi.

Patres, Incerti & Theologi.

De Trinitate.

De Fide.

De Virtutibus & Vitiis.

De Sacramentis.

De Baptismo.

De Eucharistia & Missa. De Officio Divino.

De Pœnitentia.

De Extrema Unctione.

De Ordine.

B *De Matrimonio.*

Sermones.

Philosophi Tractatus Incertorum.

Morales.

Physici.

Catalogus iste Manuscriptorum Codicum est Domini Alexandri Petavii Consiliarii Parisiensis quem scripsi an. 1645. 3. & 4. diebus Maii ex alio eodem anno per eum confecto. *Il y a plus de 1447. Volumes.*

ADDENDA

Catalogo Manuscriptorum Serenissimæ Reginæ Sueciæ.

& de Braioe par Matthieu Herbelin.
La forme de plaider que le Roi Louis commanda de garder en France.
Privileges de Paris par le Roi Louis le Gros. 376.
Privileges de Montargis. 705. 369.
Chronicon S. Victoris Massiliensis, veteri ejusdem Cœnobii cyclo superadditum ab anno Domini 538. ad annum ..... a Monachis ejusdem Cœnobii continuatum ex MS. Codice ejusdem Cœnobii.

In Libris MSS. Christinæ Reginæ Suecorum qui servantur in Bibliotheca Vaticana, Hæc ad Galliam spectantia annotata sunt a quodam qui Catalogum adornabat.

Chronicon Monasterii S. Mariani Antisiodorensis in quo agitur de Episcopis Senonensibus, Antisiodorensibus, Bituricensibus, Trecensibus & Parisiensibus. in Cod. signato n. 88. pag. 37.
Chartularium complectens acta judicialia pro Prioribus S. Nicetii de Afergo. n. 111. p. 100.
Carmen de origine Monasterii Cælestinorum de Marcoussiaco. n. 121. p. 320.
Chronicon Monasterii S. Dionysii Parisiensis ad Christi annum 1566. n. 309. p. 37.
Copia Censualis Ecclesiæ S. Luciani de Monte. n. 353.
De Lucionensi Ecclesia. n. 365. p. 35. & p. 103.
Caroli Magni Constitutio, qua Glannafoliense Monasterium Abbati Cassinensi subjicitur. n. 378. p. 95.
Donationes duæ Monasterio S. Honorati Lerinensis. *ibid.* p. 204. & 219.
Francisci Galliarum Regis Litteræ confirmatoriæ pro electo Abbate Monasterii Xantonensis S. Mariæ de Sublocellis. n. 387. p. 19.
Catalogus Archiepiscoporum Remensium, & de eorum gestis nonnulla. n. 493.
De Suessionensi Ecclesia. n. 450. in principio.
Chartæ Monasterii S. Mariæ Talvereosis, cum Catalogis Præsulum Turonensium, Pictaviensium, Andegavensium, Cenomanensium, Nannetensium. *ibid.* p. 122.
Archiepiscoporum Senonensium, & Abbatum S. Petri vivi in Diœcesi Senonensi Catalogi. n. 455. in princ.
Catalogi Præsulum Andegavensium, Nannetensium, Senonensium, Aurelianensium, Cenomanensium. n. 465. p. 81. *& seqq.*
Provinciale ex Cod. Sandionysiano descriptum. n. 461. p. 62. aliud Provinciale. n. 507. p. 2. aliud. n. 550. p. 242. aliud. n. 598. p. 96. aliud. n. 606. p. 107. aliud. n. 728. p. 101.
Provinciale Gallicanum. n. 310. p. 10. aliud. n. 705. p. 28. aliud. n. 710. p. 29.
Charta Floriacensis Monasterii. n. 479. p. 60.
Catalogus Præsulum Senonensium. n. 480. initio.
Trevirensium. n. 497. p. 72.
Remensium. n. 510. in fine.

Parisiensium. n. 571. p. 1.
Beccensis Monasterii Chartæ. n. 499.
Chartæ Monasterii Besuensis SS. Petri & Pauli in Lingonibus. n. 506.
Joannis Olivarii Episcopi Andegavensis Epitaphium. n. 520. p. 31.
Plurima ad Ecclesiam Tolonensem pertinentia ad libri oram in quo Martyrologium quod fuit ejusdem Ecclesiæ. n. 540.
De aliquibus Monasteriis Normanniæ; eorumque Abbatibus. n. 553. p. 123.
Archiepiscoporum Rothomagensium, & iis subjectorum Præsulum, Ebroicensium nempe, Abrincensiumq. Catalogi. *ibid.* p. 163.
De Abbatia S. Banderi in Foresta. *ibid.* p. 170.
Fontanellensis Cœnobii Abbatum nomina. *ibid.* p. 171.
De Trevirensi Ecclesia. n. 559.
De Monasterio Floriacensi. n. 566. p. 34.
Nomina Monialium S. Mariæ Metensis. *ibid.* p. 38.
De Fossatensi Monasterio. *ibid.* p. 43.
Gauffridi Abbatis S. Germani Parisiensis Epistola de rebus sui Monasterii. n. 571. p. 2.
Epitaphia Præsulum quorumdam Senonensium, necnon Rainaldi Abbatis S. Petri & Ludovici Comitis ibidem Monachi. n. 577. p. 91.
Series Episcoporum, & Comitum Andegavensium. n. 609. p. 21.
Series Abbatum S. Albini Andegavensis, & de eodem Monasterio nonnulla. *ibid.* p. 23.
De Paribus, Ducibus, Comitibus, & Episcopis Galliæ. n. 611. p. 74.
Lemovicensia Beneficia in Diœcesi Lemovicensi posita. n. 614. initio.
Moriniacensis Monasterii Chronicon. n. 622. p. 62.
De Floriacensi Monasterio nonnulla. n. 644. p. 1.
Chartæ Monasterii Ettenleimensis in Diœcesi Argentinensi. n. 673.
Lemovicensium quorumdam Episcoporum vitæ. n. 705. p. 4.
Vitæ Episcoporum Tolosanorum usque ad erectam in Metropolim Tolosam. *ibid.* p. 11.
Grandimontensis Ordinis origo, cum vitis Priorum, ac primi Abbatis Monasterii de Mureto ejusdem Ordinis in Diœcesi Lemovicensi. *ibid.* p. 18.
Ordinis Artigiæ initia, & Monasterii ejusdem Ordinis in Diœcesi Lemovicensi Priores ad Christi annum 1313. *ibid.* p. 22.
Monasterii Lemovicensis S. Augustini, Ordinis S. Benedicti, origo & progressus. *ibid.* p. 23.
Catalogi Episcoporum Turonensium, Pictaviensium, Andegavensium, Cenomanensium, & Abbatum S. Albini Andegavensis. n. 711. p. 28.
Ejusdem Monasterii S. Albini Chronicon, & Charta. *ibid.* p. 30. & 112.
De Monasterio S. Maglorii Parisiensis aliqua. *ibid.* p. 90.
Catalogus Episcoporum Noviomensium. n. 712. p. 92.

PRÆCIPUI CODICES

MANUSCRIPTI BIBLIOTHECÆ VATICANÆ.

TOMUS PRIMUS

Secundum ordinem quem habent in Bibliotheca.

Cod. 8. Peregrinatio Pauli & Euthalii Diaconi. Pluteo ſecundo.
84. Pſalterium vetus Romanum ſecundum Septuaginta. 17.
170. Nota operum Dionyſii Areopagitæ, quæ periere. 141. n. 116. & in Manuſcripto 172. 2234. n. 162.
Item 173. 174. 2235. & 2459. Ambroſio Monacho Interprete.
176. Anaſtaſii Apoſtolicæ Sedis Bibliothecarii ad Chriſtianiſſimum Regem Carolum de Tranſlatione Librorum Dionyſii Areopagitæ, &c.
Item Joannis Scoti Carmina ad Carolum Imperatorem de traductione ſua, &c. 2441. o. 295. a.
186. Ignatii Epiſtolæ. 12. 46.
187. 188. Irenæi adverſus hæreſes. 2924. & 228.
A 189. ad 194. Tertulliani opera.
A 195. ad 204. Cypriani opera.
A 204. ad 214. Origenis opera.
215. Lactantii Firmiani opera.
227. Antonius Racidenſis in errores Lactantii Libri tres. 3022. n. 196.
A 228. ad 237. Euſebius de præparatione Evangelica.
A 238. ad 247. Euſebii Chronica.
248. Euſebii Homiliæ, & aliorum Sanctorum Patrum. 38.
249. n. 59. Hilarii Pictavienſis opera.
Item 250. n. 2480.
Item 251. n. 21.
Item 252. n. 58.
Item 253. n. 2479.
Item 254. n. 8.
259. n. 2478. Athanaſii opera Ambroſio Monacho Inrerprete.
Item 260. n. 36.
Item 261. n. 2453.
Item 262. o. 55.
Item 263. n. 57.
A 264. ad 298. Ambroſii Mediolanenſis opera.
Item 265. o. 2512. Ambroſius in Lucam.
Item 268. n. 140. Ambroſius de vocatione gentium.
296. n. 3030. fol. 129. Vic. Cabilonenſis Epiſcopi Epiſtola ad Vic. Archidiaconum.
A 298. ad 304. S. Baſilii opera.
303. n. 47. fol. 112. S. Ignatii Epiſtolæ. n. 16.
303. n. 47. fol. 101. Eutropius de geſtis Romanorum.
A 305. ad 307. Gregorii Nazianzeni opera.
A 308. ad 314. Joannis Damaſceni opera.
310. n. 2807. Varia S. Anſelmi opuſcula & Epiſtolæ.
314. n. 139. Paſchaſius S. R. E. Diaconus de Spiritu-Sancto Libri duo.
A 315. ad 380. Hieronymi opera.
317. n. 43. Hieronymi Commentarium io Pſalmos ab editis diverſum, ex Commentariis S. Auguſtini & Arnobii plurima deſumta ſunt.
317. n. 41. Euſebius Cæſarienſis de vita S. Silveſtri Papæ.
334. o. 2375. Index operum Federici Epiſcopi Calaguritani Caſtellani arcis S. Angeli.
341. Series Romanorum Pontificum a Beato Petro uſque ad Joannem.
342. n. 2370. fol. 65. Juliani Epiſcopi Campaniæ Pelagii hæretici diſcipuli ad Demetriadem de Virginitate. Incipit: Si ſummo ingenio, &c.
Item 365. n. 40.
344. n. 2331. Regula Monachorum ex operibus D. Hieronymi excerpta.
345. n. 2336. Pauli Vergetii Sermo de laudibus Beati Hieronymi.
358. n. 2367. Gennadius de Viris illuſtribus. fol. 511.
373. n. 2350. Gregorii Corrarii Veneti Apoſtolicæ Sedis Protonotarii Epiſtola ad quemdam Chartuſinum de contemtu mundi. fol. 70.
Item Petri de Monte Epiſcopi Brixienſis oratio dum exiſteret Protonotarius, & Orator Eugenii Papæ IV. apud Regem Angliæ. fol. 99.
Item Timothei Veronenſis Canonici Regularis, Apologia ad Antianos Parmæ de Stephano Monacho non reſtituendo parti ſæculari. fol. 147.
377. n. 2360. Hieronymi Martyrologium.
Item 368. n. 21. Regula S. Benedicti contioens Capira 73.
380. n. 2361. Hieronymianum, ſive Repertorium S. Hieronymi. 2. Vol.
A 384. ad 414. S. Joannis Chryſoſtomi varia opera.
393. n. 2489. fol. 190. Æneæ Sophiſtæ Dialogus qui & Theophraſtus dicitur, de animæ immortalitate, Ambroſio Monacho interprete, unà cum Epiſtola ejuſdem Ambroſii ad Andream Juſtinianum.
Item 407. o. 2490. fol. 119.
405. n. 2492. fol. 204. Franciſci Bertini Epiſtola ad Joannem Gyrignaoum poſtquam e Britannia rediit.
A 414. ad 522. opera S. Auguſtini.
450. n. 2413. fol. 151. De accedentibus ad gratiam Sermones duo ſub nomine S. Auguſtini. Primus incipit: *a Domino Deo noſtro impetrandum eſt*. Secundus: *ſcio quid adjuvante Domino*.
453. n. 89. Martini Epiſcopi ad Mironem

Regem Galliciæ de quatuor virtutibus Liber, Formula honestæ vitæ dictus.

456. n. 2433. fol. 32. Ruperti Abbatis stimulus caritatis in Jesum-Christum.

Item Mathæi de Cracovia Dialogus de Communione Sacramenti.

Item Tractatus Anonymi de Imitatione Christi. fol. 77.

Item in fine acta varia Concilii Basiliensis.

466. n. 104. fol. 56. Berengarii Confessio de Sacramento Altaris.

473. n. 2396. fol. 164. Ex operibus Divi Augustini excerptorum Prosperi Aquitanici Liber unus de vera innocentia.

478. n. 2412. fol. 143. Decreta Concilii Amalphitani per Urbanum II.

Item Epistolæ duæ ejusdem Urbani Papæ II. una ad Beatum Bononiensem Episcopum; altera ad populum Bononiensem.

479. n. 75. Augustini Sermones collecti per Robertum de Bardis Cancellarium Parisiensem in quinque partes divisi.

484. n. 1. Index Librorum Eremi Sanctæ Crucis. fol. 126.

485. n. 99. fol. 111. Bulla Adriani Papæ pro Monasterio Vallis-Umbrosæ.

Item fol. 153. Nili Monachi Instituta de octo vitiis generalibus.

488. n. 69. fol. 48. Prosperi Aquitanici Responsiones ad Capitula objectionum Vincentianarum.

Item ejus de Prædestinatione Liber. fol. 53.

491. n. 2414. fol. 113. Joannis Gerson Liber unus de passionibus animæ.

Item fol. 138. ejusdem Liber de modo vivendi omnium fidelium.

496. n. 2387. fol. 208. Augustinus Clero & populo Hipponensi acta in designando Evodio. Hic Codex fuit Confessoris S. Ludovici, ut est notatum in principio Libri; & anno 1345. fuit emtus Flnrenis quinque.

500. n. 2389. Prosperi Aquitanici Liber secundus responsionum ad objectiones Vincentianas. fol. 372.

Item de Prædestinatione. fol. 377.

501. n. 2390. Augustini contra Julianum Libri septem.

Item & 502. n. 2410.

Item & 503. n. 98.

504. n. 96. Hermandi Judæi de conversione ad Henricum filium Liber unus.

Item Dialogus de conflictu vitiorum & virtutum inter Petrum & Theodoram. fol. 92.

511. n. 2428. fol. 42. Gennadii additio ad Librum Divi Augustini de hæresibus.

Item Gezo de Dominici Corporis & Sanguinis Sacramento Liber unus: incipit: Dilectissimis filiis. fol. 72. Hæc autem habentur in margine: Excerptum est ex Patribus, sunt enim collecta super Sacramento Altaris, & imitatus est Paschasium Ratbertum, ut ipsemet testatur in Epistola.

513. n. 2382. fol. 71. Incerti auctoris admonitiones virtutum liber. Habentur in margine: hic autor, ut ex stylo apparet, Modernus est, utitur enim facili ac debili dicendi modo, post singulas admonitiones exempla adducit super iisdem.

515. n. 2438. Augustinus de diversis quæstionibus 83. Liber unus; in margine habentur: hic Liber multum variat ab impressis.

516. n. 2411. Cassiodorus de vera amicitia: incipit: Quoniam diminutæ sunt, &c. fol. 56.

518. n. 78. Bartholomæi de Urbino Millelo-quium veritatis Divi Augustini. 2. vol.

520. n. 8. Eugippii compilatio operum Divi Augustini.

522. n. 1005. Joannis Climaci opera.

Item 523. n. 715.

524. n. 2925. Paulini Nolani Episcopi Epistolæ. n. 35.

Item Ignatii Epistolæ quinque. fol. 155.

Item S. Antonii Abbatis Epistolæ septem. fol. 161.

526. n. 2447. S. Cyrilli opera.

Item 527. & sequentibus.

531. n. 700. Joannis Cassiani Collationes.

Item 532. & sequentibus, de institutis Monachorum, & alia opera.

541. n. 2574. & sequentibus, opera S. Leonis Papæ.

551. n. 2346. Leo ad Flavianum de erroribus Eutychetis. In margine autem hæc habentur: Hæc inscriptio est in Manuscripto, sed aliena manu videtur addita, non esse autem Epistolam illam quam ad Flavianum scripsit, clarum est; melior videretur inscriptio: Leo de Incarnatione contra Nestorium & Eutychetem.

552. n. 820. Eucherius de spiritualibus formulis, &c.

554. n. 2607. Salviani Episcopi de vero judicio & de providentia Dei Libri octo.

558. n. 123. & sequenti, Prosperi Aquitanici Responsio ad Capitula Gallorum, & alia opera.

560. n. 2542. Boëtius de Trinitate cum Commentario Gilberti, &c.

561. n. 171. fol. 92. Boëtius de Trinitate cum Commentario ex autoritatibus diversorum Patrum deducto; ad marginem hæc habentur: Hoc Commentarium pulcherrimum est, nec est impressum.

568. n. 2788. & sequentibus, Cassiodorus super septem Psalmos pœnitentiales, de ratione animæ, de institutionibus divinarum Litterarum, &c.

572. n. 42. Facundi Episcopi Hermianensis pro defensione trium Capitulorum Libri 12. ad Justinianum Imperatorem.

Item ejusdem contra Mutianum Scholasticum.

574. n. 2539. & sequentibus, S. Gregorii Papæ opera.

581. n. 2562. & 582. n. 2563. Miraculum de inventione moralium S. Gregorii Papæ: in margine autem hæc habentur: in hoc Codice adsunt nonnullæ lucubrationes in margine.

586. n. 2566. fol. 91. Attonis Cardinalis tituli S. Marci Breviarium, seu defloratio ex decretis, seu Canonibus SS. Patrum de his quæ pertinent ad dandas pœnitentias, & ad defensiones causarum ad Fratres Ecclesiæ Hispalensis.

587. n. 2556. Homilia S. Gregorii in Dominicam X. qui sit Villicus, &c. In Manuscrip. Cod. inscribitur, S. Joanni Presbytero.

600. n. 153. fol. 54. & sequentibus, narratio de constructione Ecclesiæ S. Andreæ in clivo Scauri, Reconciliatio ejusdem Ecclesiæ fœdatæ per Robertum Guiscardum, restitutio Brachii S. Gregorii Monasterio S. Andreæ, &c.
Item Narratio de quibusdam quæ acciderunt anno Jubilæi 1300.
Item Paschalis II. Papæ relatio de inventione Beatæ Cæciliæ corporis in Basilica Principis Apostolorum.
210. 77. Alcheidus Philosophus de quinque essentiis.
344. n. 176. Gennadius de Viris illustribus.
Item 358. n. 229.
Item 551. n. 444.
134. n. 27. Guidonis Prioris Chartusiæ meditationes.
16. n. 6. Guillelmi Sirleti opuscula.
394. n. 462. Itineris Theophili & Sociorum narratio.
349. n. 193. Tractatus de mulieribus quæ mortuis suis viris supervivere noluerunt.
558. n. 559. & 449. Prosperi Aquitanici Confessio.
177. n. 36. Anonymus de Sacramento Altaris.
Item 290. n. 126.

Ex secundo Tomo Inventarii.

623. n. 2548. Isidori Etymologiæ & alia opera.
629. n. 698. Isidorus de ortu & obitu Sanctorum; in Manuscrip. non est nomen auctoris.
Item Isidori Chronicon usque ad Felicem Papam.
Item Capitula Gregorii IV. Papæ. fol. 268.
Item Ordo de discretione pœnitendi, quem Gregorius instituit.
Item Regula canendi Gregorii Papæ.
Item Synodus Urbani II. habita Placentiæ.
630. n. 1878. Isidori Collectio Canonum.
Item Angilranni Mediomatricæ urbis Episcopi Collectio Cannonum. fol. 310.
631. n. 1880. Aguranni Metensis Episcopi Collectio Decretorum. fol. 329.
636. n. 244. fol. 72. Epigrammata Bedæ.
Item fol. 80. Adamanni Abbatis de locis Sanctis ex relatione Arculfi Episcopi Galliæ Libri tres.
Item fol. 94. Antonini Martyris itinerarium e Civitate Placentiæ ad loca Sacra.
Item fol. 125. De Basilicis peractis a Constantino, &c.
635. Et sequentibus, varia opera Bedæ.
641. n. 323. Ferrandi Diaconi Epistola ad Fulgentium, &c.
646. n. 2522. Remigii opera.
650. n. 8. Alcuini varia opera.
651. n. 162. fol. 31. Concessio Ecclesiæ S. Joannis ad Monasterium Cluniacense.
654. n. 8. Ambrosii Autberti in Apocalypsim Libri X. cum Epistola ad Stephanum Papam.
655. n. 2422. Anselmi opera.
Item Gennadius de dogmatibus Ecclesiasticis. fol. 130. Incipit: *Credimus unum Deum.*
Item Prosperi Epistola ad Augustinum, incipit: Ignotus quidam tibi.
Item Augustinus de pœnitentia, incipit: Pœnitentes. fol. 200.
658. n. 2261. Bernardus de consideratione ad Eugenium Papam libri quinque; in margine hæc habentur. Hic codex per capita distinctus est, & pluribus in locis habet effigiem S. Bernardi.
662. n. 2618. Bernardi Epistolæ num. 294. Et in Codicibus 663. 664. & sequentibus.
664. n. 46. fol. 227. Extat Epistola sine nomine Abbatis inter Epistolas S. Bernardi Petro Abbati de Cella, incipit: Et si ignotus es.
687. n. 2837. fol. 128. de Ecclesiis urbis & earum indulgentiis.
Item de Stationibus urbis.
696. Et sequentibus, Innocentii III. Papæ opera.
700. n. 65. Magistri Barat, Sermo ad Monachos. fol. 170.
Item Magistri Assonis Sermo fol. 131.
Item Magistri Romani Cardinalis. fol. 145.
746. n. 209. Petri de Alvernia additiones ad tertium Summæ Divi Thomæ una cum proœmio eodem.
Item & cod. 751. n. 2756.
754. n. 216. fol. 104. Fratris Danielis de justitia originali & peccato.
772. n. 244. fol. 8. Bernardi Claromontensis responsiones ad Fratrem Ægidium.
Item fol. 20. Hervæi Natalis varii Tractatus.
Item 817. n. 2080.
820. n. 2449. & 821. Hugonis Etheriani varia opuscula.
822 Honorii Augustodunensis varia opuscula.
A 823. ad 847. Ægidii Romani opera.
A 848. ad 851. Guillelmi Parisiensis opera.
A 852. ad 858. Henrici de Gandavo opera.
870. & sequentibus Scoti opera.
984. & sequentibus Thomæ Valdensis opera.
A 907. ad 925. S. Bonaventuræ opera.
A 926. ad 930. Petri de Tarentasia opera.
933. n. 19. Gervasii Tiliberiensis de otiis imperialibus Libri tres.
934. n. 2645. Petri de Alliaco opera.
939. n. 2647. Gennadii additio de viris illustribus. fol. 84.
A 940. ad 947. Petri Aureoli opera.
A 947. ad 956. Guillelmi Ochami opera.
957. n. 15. Joannis Rigaldi Compendium, &c.
971. & 972. Roderici Episcopi Calaguritani opera.
A 973. ad 976. Joannis de Turre-cremata opera.
983. n. 1600. Guillelmi de Monte Rocheris opera.
988. n. 1570. fol. 80. Petri Alphonsi Dialogus de Fide Catholica.
990. n. 1843. Jonas de institutione Laicorum Libri tres ad Manfredum.
1008. n. 13. Albini in Genesim ad Singulfum Presbyterum.
1012. n. 1586. Guillelmi Aleneviel Angli opuscula.
A 1019. ad 1023. Bernardi de Rosergio opera.
A 1024. ad 1027. Bindi de Senis opera.
1028. n. 23. Leonardi Pistorii Speculum Christianæ Religionis.

1033.

1033. n. 1485. Richardi Rodulfi Archiepiscopi Armacani opera; & aliis ad 1037. A
A 1038. ad 1040. Braduandini opera.
1041. n. 1584. & sequentibus Petrus Pierius de oculo morali & alia.
1043. n. 2700. Petri Damiani Epistolæ & opuscula varia. fol. 141. & sequentibus.
A 1043. ad 1046. Bernardini de Senis opera.
1046. n. 2838. Defensoris scintillæ.
1047. n. 2929. Adriani varii Tractatus.
1049. n. 15. Stephani Archiepiscopi Antibarensis Expositio in Cantica.
1054. n. 106. Remundi varii Tractatus ad Bonifacium VIII.
Ibid. fol. 111. Defensio Origenis.
1058. n. 1148. Joannis pauperis Meditationes.
Ibid. fol. 107. Burchardi Chronica.
Ibid. fol. 120. Joannis Presbyteri Epistola ad Emanuelem Romeum Gubernatorem. B
1059. n. 181. Reimbaldi Leodiensis Stromata.
Ibid. fol. 76. Frederici Episcopi Leodiensis Epistola ad Ecclesiam Malinensem. (sic)
1063. n. 236. Hieronymi Aretini de Monachis erudiendis, & alia. fol. 6.
1069. n. 53. Victoris Presbyteri Antiocheni expositio in Marcum.
A 1872. ad 1077. Durandi de S. Portiano opera.
1075. n. 1577. Durandi Magistri S. Palatii quodlibeta.
1086. n. 20. Prosperi de Regio opuscula.
1122 n. 226. Joannis Pragensis Archiepiscopi contra Adalbertum & alia opuscula.
1125. n. 2610. Marci Vigerii Cardinalis Decachordum Christianum.
1130. n. 23. Varia super facto Bonifacii VIII. C & Philippi Regis.
1133. n. 2639. Isacius Constantinus de statu perfecti hominis Libri tres.
1134. n. 1034. Joannis Brehalli Tractatus de pace ad Robertum & alia.
1146. n. 241. Ordo Romanæ Ecclesiæ.
Ibid. fol. 21. Theophili Episcopi Capita.
Ibid. fol. 14. Attonis Episcopi Basiliensis Constitutiones.
Ibid. fol. 35. Valfridi de exordiis & incrementis quarumdam observationum Ecclesiasticarum.
Ibid. fol. 69. Arnobii Libri quatuor de divinis officiis ad Ludovicum Imperatorem.
1143. n. 332. & 1148. n. 162. Ordo Romanus.
1150. n. 331. Aurea gemma.
1151. n. 327. Ceremoniale Romanum.
A 1151. ad 1157. Pontificalia.
1158. n. 884. Petri Cardinalis Alphabetum.
1160. n. 2870. Guillelmi de Sancto Amore opera.
1161. n. 1624. Joannis Rigaudi pœnitentiarium, seu formula confitendi.
A 1162. ad 1166. Christophori Cabreræ opera.
1171. n. 2902. Varia Miscellanea.
1175. n. 319. Rodulfi Ardentis Speculum universale.
A 1188. ad 1204. Vitæ & Passiones Sanctorum.
1188. n. 2304. fol. 221. Fortunatus de vita S. Hilarii Pictaviensis.

1202. n. 1104. Varia de S. Benedicto, Mauro, & Scholastica.
1203. n. 187. Desiderii Abbatis Cassinensis Dialogus de miraculis Patrum sui Cœnobii, &c.
1204. n.... Sophronius Patriarcha Jerosolymitanus de vita & Martyrio Sanctorum Apostolorum.
1212. n. 53. Liber Paradisus inscriptus.
A 1233. n. 2587. ad 1236. Zenonis Veronensis opera.
1236. n. 160. Herici Monachi Homiliæ variæ.
A 1240. ad 1243. Bertrandi de Turre Sermones, &c.
1243. n. 26. Gaudentii Episcopi Brixiensis Sermones.
A 1244. ad 1246. Nicolai de Cusa Sermones & alia opuscula.
1246. n. 2901. & sequentibus Philippi Cancellarii Parisiensis Sermones.
1252. n.2907. Guidonis Ebroïcensis Sermones & alia.
1254. n. 1155. Brunonis Signiensis Sermones & opuscula.
A 1255. ad 1293. Sermones, Lectionaria & Homiliæ diversorum.
1306. n. 29. Autpertus Presbyter in Apocalypsim.
1311. n. 310. Ulrici de Argena Libri 6. de summo bono.
1312. n. 2817. Joannis Michaëlis Compendium Bibliorum.

Ex Indice ejusdem Tomi.

Cod. 638. Accæ Episcopi Epistola ad Bedam.
1274. Adinulphi Presbyteri & Monachi collectio Homiliarii.
1121. Ægidii de Campis Regulæ in Sententias.
618. Agapiti Papæ gesta quædam.
1041. Alani Maximæ cum commentariis.
939. Alfonsi Episcopi Brugensis oratio in Concilio Basiliensi.
634. Ambrosii Autperti Sermo de cupiditate. Item. 1269. alius ejusdem.
1265. Angorandi Sermones.
662. Epistola Episcoporum Aquitaniæ contra Gerardum Engolismensem.
636. fol. 80. Arculphi Episcopi Galliæ Epistola.
D 700. Attonis Sermones.
Item Attonis Basiliensis Constitutiones Synodales. 1146. 1147. & 1148.
976. Anonymus contra Concilium Basiliense. Item 1121.
1194. Benedictus Presbyter de vita S. Damasi.
1122. Tractatus contra Regem Bohemiæ.
1122. Borsoni Archidiaconi Barcinonensis in Psalmum *Noli æmulari*.
766. Fragmenta quædam de Historia Caroli Magni.
1208. Tractatus de privilegiis Cluniacensium.
1171. Varia de Coloniensium absolutione.
630. Constantini Imperatoris & Liberii Papæ disputatio. fol. 312. E
1191. Anonymi Tractatus de edificiis Constantini Imperatoris.

1194. Constantini quædam Epistolæ.
1188. fol. 449. Decorus Presbyter de vita S. Luciæ.
632. Smaragdi diadema Monachorum.
630. Ennodii libellus contra obtrectatores Symmachi.
630. Tractatus de Episcoporum mutatione.
839. Frederici Fregosi Epistolæ.
619. Felicis Episcopi Siciliæ Epistola ad Gregorium Papam.
641. Ferdinandi Diaconi Epistola de Cathecumeno, & de aliis quæstionibus.
1127. Ferdinandi Cordubensis de hæreticis & damnatis.
1290. Ferrandi discipuli S. Augustini Epistola ad (Eugyppium) de agnitione Fidei.
655. Gennadius de dogmatibus Ecclesiasticis.
939. De viris illustribus.
Item & 1199.
636. Gregorius Turonensis de gloria Martyrum.
1290. Excerpta ex Hilarii Pictaviensis dictis.
672. S. Ignatii Martyris Epistolæ.
631. Imperatorum Romanorum series.
629. 1220. & 1221. Juliani Episcopi Toletani Prognosticon.
1133. Isacius Constantinus de statu perfecti hominis.
651. Quædam de Monasterio Versiacensi.
939. Lapi Biraghi Dialogus de excellentia Curiæ Romanæ.
1192. Marci Papæ Epistola de missione Concilii Nicæni Athanasio & omnibus Ægyptiorum Episcopis.
Ibid. Carmina in laudem ejusdem, & quædam miracula.
634. Martinus Episcopus de quatuor virtutibus.
995. Nicolai Episcopi Modrusiensis commentaria in Psalmos.
1201. & 1202. Odo de eversione & restauratione Monasterii S. Mauri.
662. Petri Abailardi Capitula hæresis.
Item contra eumdem. Ibid.
662. Petri Cluniacensis quædam Epistolæ.
629. De viris Pontificum Fragmenta.
Item 638. 939. 630. 631. 629. 822. 650. 662. 727. 766. 772. 782. 820. 916. &c.
1049. De opinione Joannis XXII. & Benedicti XII. de visione animarum.
1221. Variæ Fidei professiones.
1265. Ricardi Rothomagensis Sermones.
727. De Siciliæ Regno plurima.
630. Viennensis Episcopi Epistola de Epistola Formata.

Præcipui Codices Manuscripti Bibliothecæ Vaticanæ.

Tomus secundus.

628. n. 2913. Historia de Sacerdotio Christi unà cum Epistola Iacobi Julinei ad Ioannem Barocium Episcopum Bergomensem, cui transmittit eamdem Historiam ex vetustissimis exemplaribus Græcis extractam. fol. 139. & 140. Item Fr. Maironis Tract. de Indulgent. fol. 157.
629. n. 698. Constantini decretum de donatione sua. fol. 197.

617. n. 2534. Gregorius Sebastiano Episcopo * Remensi de reversione Anastasii. Incipit: *Quamvis nulla merui.* Hæc habentur in margine: *als* Porosmiensi.
It. Gregorius Constantinopolitanæ Augustæ de Reliquiis Sanctorum & catenis S. Pauli, &c. Incipit: *Serenitas vestra pietatis.* Hæc habentur in margine. H c fit mentio de capite S. Pauli, de corpore S. Petri. &c.
Item Gregorius Theodelindæ Reginæ Longobardorum. Incipit: *Quorumdam ad nos relatione.* fol. 123. 71. 63. 66.
Item Gregorius Ven. Episcopo Lunensi de Abbatissa ordinanda fol. 281. Hæc autem habentur in margine: Hæc Epistola & sequens non est in impressis Caraffæ.
Item eidem de petitionibus Agrippini. fol. 282.
623. n. 2548. Pauli cujusdam Carmina in laudem S. Benedicti Abbatis quibus vita & miracula recensentur fol. 83. Hæc autem habentur in margine: Sunt plura carmina & principium cujuslibet hexametri repetitur in fine cujuslibet pentametri: est Pauli Diaconi Monachi Casinatis.
630. n. 1878. Petrus Episcopus Ravennæ ad * Euty hen. Incipit: *Tristis legi Literas tuas.* fol. 228.
Item Bonifacius Eulalio Episcopo Alexandrino. Incipit: *Olim & ab initio tantam.* fol. 277.
246. n. 2522. Remigii expositio in Genesim. In margine hæc habentur: non est in impressis, videas ne sit Remigius ille Monachus.
662. n. 2618. Catalogus Epistolarum Sancti Bernardi Abbatis quæ hic ingenti numero recensentur.

Ex Tomo III. Inventarii Manuscriptorum Bibliothecæ Vaticanæ.

1319. Ephesinum Concilium.
Calcedonense Concil. hoc ordine; Leonis Papæ quædam Epistola præcedit, deinde præambulares Epistolæ in idem Concilium. Deinde ipsius Synodi gesta. Ejusdem allocutio ad Martianum Imperatorem, unà cum testimoniis Sanctorum Patrum qui duas naturas in Christo confessi sunt. Relatio Calcedonensis Concilii ad Leonem Papam.
Tituli Chalcedonensis Concilii, qui etiam supra sunt repetiti. fol. 92.
Regulæ Ecclesiasticæ Chalcedon. Concilii. quæ etiam supra sunt repetitæ. fol. 92.
Nicæni Concilii Canones.
Sardicensis Concilii Canones.
Augustinus de Hæresibus ad Quodvultdeum.
Eusebius de unitate Trinitatis, Lib. V. ex perg. in rub. c. 5. n. 258. vetust. in fol. grandiori.
1320. Ephesinum Concilium; ex perg. in nig. c. 5. n. 67. mod. in fol. grandiori.
1321. Chalcedonense.
Leges Martiani Imperatoris.
Leonis Papæ Rescriptum ad Chalcedonense Concilium.

Interpretatio Legis Theodosii junioris.
Epistola Fidei Catholicæ trium Capitulorum. A
Cyprianus ad Cæcilium de Sacramento Dominici Calicis.
Januarii Nepotiani selecta quædam ex Valerio Maximo ad Victorem.
Facundi Hermianensis Episcopi ad Imperatorem pro defensione trium Capitulorum contra Mutianum Scholasticum Libri n. 12.
Articuli quidam de potestate Papæ.
Synodus per Gregor. VII. an. V.
1322. Chalcedonense Concilium Actiones XVI.
Responsio Episcoporum ad Sanctam Aquileiensem Ecclesiam.
De Altare Sancti Gregorii quod violatum esset. B
Quæ alienavit Theobaldus Episcopus Veronæ, & quæ reddere debet.
Ex perg. in Albo c. 5. n. 283. vetust. pulchrum in 4. quadro corrosum a parte interiori cum litteris majusculis antiquis.
1323. Chalcedonensis Concilii gesta. Act. XVI.
Epistola Fidei Catholicæ in defensionem trium Capitulorum.
Cyprianus ad Cæcilium de Sacramento Dominici Calicis.
1324. Martini Papæ ante VII. Synodum Agathonis.
Hincmari Archiepiscopi Remensis libellus 40. capita continens; ubi varia, & præcipue de Conciliis. C
1325. VI. Synodus Constantinopol. usque ad actionem XI. inclusive.
Item Cyrilli Epistola ad Nestorium de Synodalibus Decretis Concilii Ephesini.
Item Bartholomæi de Urbino Ordinis Eremitarum milleloquium Divi Ambrosii per ordinem Alphabeti ad Clementem Papam.
1326. VI. Synodus Constantinopolitana.
Fragmentum quoddam.
Leonis Papæ Epistola ex Concilio Chalcedonensi, & aliæ ejusdem Decretales.
1327. VI. Synodus Constantinop.
1328. VI. Synod. Constantinop. D
Fragmenta quæ incipiunt ibi.
Leonis Papæ Epistolæ.
Sessiones duæ Concilii Chalcedonensis.
Quædam sumpta ex VI. Synodo Constantinop.
Varia alia Fragmenta de Fide Catholica sub his titulis ex Augustino.
Expositio Fidei Catholicæ à Sancto Gregorio.
Hieronymi expositio Fidei.
Ambrosii Expositio Fidei contra Arianos.
Faustini Episcopi Expositio Fidei ad Theodosium.
Notula de libris sacris ab Ecclesia Romæ receptis, & de apocryphis, & de Conciliis & libris Sanctorum Patrum.
Contra eos qui sibi naturam Angelorum fingunt. E
Notitia regionum & locorum quibus Sanctorum Apostolorum, & Evangelistarum corpora requiescunt.

Fragmentum ex Augustino.
Ad Confessionem.
Symbolum Constantinop.
Nonnullæ Epistolæ Michaëlis Paleologi Imperatoris ad Gregorium Papam VIII. de Fide Romana quam ipse profitetur, & Symbolo.
Nuncios mittit ad Sanctissimum Pontificem pro unione Ecclesiæ.
Eidem Andronicus quod ratum habebat unà cum patre suo quidquid aget supra unione.
Eidem Mich. Paleologus, ut oratores suos dignetur auscultare.
Eidem Literæ Orientalium de eadem unione, & de primatu Romanæ Ecclesiæ.
Juramentum Oratoris Ecclesiæ Orientalis de primatu Ecclesiæ Romanæ, & Fide.
Gregorius Michaëli Paleologo rationes supra unionem.
Exemplar divæ jussionis Constantini Imperatoris directum ad Synodum antiquæ Romæ.
Leonis Papæ Scripta ad Constantinum Augustum.
Exemplar divæ jussionis Justiniani Augusti directum ad Joannem Papam Urbis Romæ.
1329. Nicænum II. quod & VII. Deficit principium; incipit ibi a prima subscriptione Episcoporum.
1330. Nicænum Concilium II. quod & VII. Anastasio Bibliothecario interprete. Quibus præcedunt præambula. Unà cum ejusdem interpretis Epistola ad Joannem Papam.
1331. Nicænum II. Anastasio Bibliothecario interprete ut sup.
1332. Constantinopolitanum VIII. sub Adriano II. Una cum Epistolari prologo ejusdem interpretis ad Adrianum Pap.
1333. Synodus VIII. Constantinop. Anastasio interprete ut sup.
1334. Synod. VIII. Constantinop. Anastasio interprete ut sup.
1335. Constantiensis Concilii acta.
1336. Constantiensis Conc. acta.
1337. Canones diversorum Conciliorum & Epistolæ Decretales plurium Summorum Pontif. quorum Catalogus sequitur.
Procemium in quo de sex Conciliis generalibus.
Nicæni Concilii Canones.
Constantinopolitanum Concilium.
Ephesinum.
Chalcedonense.
Ancyranum.
Neocæsariense.
Gangrense.
Antiochenum.
Laodicense.
Carthaginense.
Sardicense.
Canones diversorum Conciliorum Africanæ Provinciæ.
Epistolæ Decretales Summorum Pontificum.
Siricii Himerico Episcopo Tarraconensi.
Innocentii ad Decentium Ugubitinum Episcopum.

Idem Victricio Episcopo Rothomag.
Exuperio Episcopo Tolosano.
Felici Episcopo Nuceriano. A
Maximo & Severo Episcopis per Britanniam.
Agapito Macedonio & Maiano.
Rufo & cæteris per Macedoniam.
Florentio Episcopo Tiburtinensi.
Probo.
Aurelio & Augustino Episcopis.
Aurelio.
Bonifacio Presbytero.
Alexandro.
Maximiano Episcopo.
Alexandro Episcopo.
Eidem.
Laurentio Episcopo Seniensi.
Martiano Episcopo Narsitano.
Rufo & Eusebio & cæteris Episcopis per B Macedoniam.
Zosimus Herisio Episcopo Solonitano.
Clero Ravennensi.
Bonifacius Honorio Augusto.
Honorius Augustus Bonifacio.
Idem Bonifacius ad Episcopos Galliæ.
Hilario Episcopo Trabonensi.
Cælestinus Episcopis Galliæ.
Episcopis per Vienoensem & Narbonensem Provinciam.
Leo Episcopis per Campaniam.
Universis Episcopis per Italiam.
Episcopis per Italiam.
Januario Episcopo Aquileiensi.
Rustico Episcopo Narbonensi.
Anastasio Episcopo Thessalonicensi.
Nicetæ Episcopo Aquileiensi.
Universis Episcopis per Cæsariam, & Mauritaniam. C
Synodale Decretum sub Hilario.
Simplicius Episcopo Ravennati.
Florentio, Æquisio & Severo Episcopis.
Synodus sub Felice Papa.
Gelasius universis Episcopis.
Anastasius Anastasio Imperatori.
Synodus Romæ sub Symmacho.
Synodus Romæ sub Hormisda Papa.
Synodus Romæ habita sub Gregorio juniore.
Synodus sub Symmacho.
Sub Gregorio Papa.
Item quædam alia Fragmenta.

1338. Canones diversorum Conciliorum & Epistolarum, Decretalium Summorum D Pontificum.
Canones Apostolorum.
Nicæni Concilii.
Ancyrani.
Ephesini.
Neocæsariensis
Gangrensis.
Antiocheni.
Laodicensis.
Constantinopolitani.
Chalcedonensis.
Sardicensis.
Carthaginensis.
Epistola formata Attici.
Qualiter agenda sit ipsa formata. E
Decretum Synodale de manutentione, regimine & cura.

Canones excerpti ex divinis Conciliis Africanæ Provinciæ.
Carthaginense I.
Carthaginense II.
Carthaginense III.
Carthaginense IV.
Carthag. V.
Carthag. VI.
Carthag. VII.
Milevitanum Concilium.
Item Gregorii Papæ Epistola ad Episcop. Ravennatensem.
Concilia Galliæ ut sup.
Arelatense. I.
Arelat. II.
Arelat. III.
Valentinum.
* Toritanum.
Regiense.
Vaurense.
Agathense.
Aurelianense.
Conciliorum Hispaniæ Canones.
Eliberitanum.
Tarraconense.
Gerundense.
Cæsaraugustanum.
Hilerdense.
Valentinum.
Toletanum I.
Tolet. II.
Tolet. III.
Tolet. IV.
Tolet. V.
Tolet. VI.
Tolet. VII.
Tolet. VIII.
Tolet. IX.
Tolet. X.
Tolet. XI.
Tolet. XII.
Tolet. XIII.
Bracarense I.
Bracarense II.
Canones ex Orientalium antiquorum Patrum Synodis collecti à Martino Bracarensi Episcopo ad * Natigentium Episcopum directi.
Bracarense. III.
Spalense.
Notitia Civitatum sub singulis suis provinciis.
Nomina Provinciarum.
De sex præcipuis Synodis.
Quædam Epistolæ Decretales Summorum Pontificum.
Siricius Himerico Episcopo Taraconensi.
Innocentius Decentio Episcopo Ugubino.
Idem Victritio Episcopo Rothomagensi.
Exuperio Episcopo Toletano.
Felici Episcopo Nuceriano.
Maximino & Severo Episcopis.
Rufo & cæteris Episcopis per Macedoniam.
Florentio Episcopo Tiburtinensi.
Probo.
Aurelio & Augusto.
Ad Julianum nobilem.
Aurelio.
Bonifacio Presbytero.

Alexandro

Alexandro Episcopo.
Maximiano Episcopo.
Alexandro Antiocheno Episcopo.
Eidem Alexandro.
Accio Episcopo Constantinop.
Laurentio Episcopo Seniensi.
Marciano Episcopo * Naissitano.
Ruso & Eusebio & cæteris Episcopis per Macedoniam.
Zosimus Eficio Episcopo Salernitano.
Clero Ravennæ.
Booifacius Honorio Augusto.
Honorius Augustus Bonifacio.
Bonifacius ad Episcopos Galliæ.
Hilario Episcopo Narbonensi.
Cælestinus Episcopis Galliæ.
Episcopis per Viennensem & Narbonensem Provinciam.
Episcopis per Apuliam & Calabriam.
Leo Episcopis Campaniæ.
Episcopis per Italiam constitutis.
Episcopis Siciliæ.
Januario Episcopo Aquileiensi.
Rustico Episcopo Narbonensi.
Anastasio Episcopo Thessalonicensi.

1339. Collectio Canonum cum quibusdam scholiis interlinearibus lib. 5. annot. *Opportuni quidem.*
Item in principio & in fine quædam Fragmenta de Officiis Ecclesiasticis, & quædam figuræ Episcoporum & Pootificum in principio.
1340. Isidori collectio Canonum.
1341. Canones diversorum Conciliorum.
1342. Item Statuta & Canones diversorum Coociliorum.
1343. Item Canones diversorum Conciliorum.
1344. Decretales. Epistolæ SS. Patrum.
1345. Neapolitanum Concilium.
1346. Compilatio Decretorum.
1347. Collectio Canooum Cresconii.
1348. Antiqua Anonymi collectio Decretorum.
1349. Item alia collectio Decretorum Anonymi.
1352. Pœnitentiale antiquum in libros quatuor divisum.
1354. Gregorii Presbyteri collectio Canonum in libros 8. distincta.
1670. Porcelli Pandonii Poëmatum libri 8. ad Pium II.
1675. Aogeli de * Curibus Leodinæ Historiæ libri 6.
1676. Basilii Parmensis Egloga in laudem Nicolai V.
1683. Fausti Sabæi Epigrammatum libri 5.
1783. Sidonii Appollinaris Epistolarum libri 8.
1793. Ambrosii Monachi Epist. libri 18.
1794. Angeli * Decembrii Mediolanensis de politia Litteraria libri septem.
1897. Gesta & Vitæ diversorum Imperatorum ab Hadriano ad Numerianum à diversis descripta.
1929. Dionysii de Burgo Sancti Sepulchri Ordinis Eremitarum S. Augustini Glossæ in Valerium Maximum.
1932. Joannes de Faiit Abbatis Sancti Bavonis Gandensis Flores ex Valerio Maximo.
1947. Andreæ Flocci Florentini de Magistratibus Romanorum libri duo.
1951. Plinii de naturali Historia libri 37.

1959. Ranulphi Chestrensis Mooachi Angli Polychronicum libri 7.
1960. Jordanis Chronica ab exordio mundi usque ad Henricum VII.
1961. Ricobaldi Chronica ab exordio mundi ad Julium Cæsarem.
1985. Speculum Gestorum mundi.
1986. Anooymus de quibusdam Viris illustribus.
1999. Gesta Godofridi & Baldoini Fratris in expeditione Jerosolymitana libri 12.
2000. Roberti Rhemensis (*alibi* Montensis) Historiæ expeditionis Jerosolymitanæ sub Urbano II. libri 9.
2002. Guillelmi Tyrii Belli Sacræ Hist. lib. 22.
2004. Agathias de bello Gothorum.
2006. Victoris Uticensis persecutionum Vandalicarum Historiæ libri tres.
2008. Historia de Gestis Venetorum à Ducaria Paulucii usque ad Jacobum Contarenum.
2009. Leooardi Chiensis Mityleni Archiepisc. de urbe Constantinop. ad Nicolaum V.
2029. Dominici Pandini de Aretio de viris illustribus.
2039. Damasus & alii de vita Romanorum Pontificum à Petro ad Martinum IV.
2044. Platina de Vitis Pootificum à Petro ad Sixtum IV.
2046. Jannotii Manetti de Vita & gestis Nicolai V. libri tres.
1984. Benedicti Papæ IX. gesta anno 1046. fol. 271.
1992. Fol. 277. de Carolo Andegavensi quando obsedit urbem.
2037. n. 287. Catalogus Regum Christianorum.
1952. Chronica de Regibus Angliæ ad annum 1377. n. 263.
1341. n. 37. Civitatum Orbis notitia.
2007. n. 281. De cladibus Hispaniæ à Romanis illatis.
1964. n. 271. Clementis III. Urbani III. & Gregorii VIII. Gesta.
1397. n. 98. Cleneus V. de Rege & Regno Franciæ.
2043. n. 290. De Comitibus Toletanis.
1339. n. 15. Effigies quædam Pontificum & Episcoporum.
1783. n. 205. Fulberti Carnotensis Episcopi Epistolæ & opuscula.
1361. n. 87. De Francorum Regibus.
2040. n. 289. Franciæ Reges.
1985. n. 214. De Francorum gentis origine.
1795. n. 212. De Francorum origine & gestis usque ad Ludovicum Balbum.
2043. n. 290. Francorum historiæ usque ad Philippum VI.
1869. n. 227. Freculphi Lexoviensis Episcopi historia.
1338. n. 11. Galliæ varia Concilia.
1324. n. 3. Hincmari Remorum Archiepiscopi libellus de Conciliis, &c.
1341. n. 37. De Hispaniæ Coociliis.
1883. n. 244. Itinerarium Antonini Augusti.
1474. n. 117. Matthæi Vindocinensis historia Tobiæ.
1984. n. 271. Nomina Civitatum, Castrorum & Monasteriorum quæ Ecclesiæ Romanæ subjacent.

1345. n. 64. De Concilio Bencredi habito sub Paschali Papa.
2040. n. 289. Pontifices Alexandrini, Antiocheni & alii.
1342. n. 51. Romanæ Ecclesiæ Fides.
1787. n. 208. Sanctæ Priscæ Cardinalis Epistola de laudibus Æneæ Senensis Episcopi.
1984. n. 270. De Stephano III. & Zacharia Summis Pontificibus.
1989. n. 277. Theodosii Imperatoris privilegium pro studio Bononiensi.
2040. n. 289. Hungariæ Regis privilegia pro libertate Ecclesiæ, anno 1174.
1984. n. 271. Urbani III. Gregorii VIII. & Clementis III. gesta.
1984. n. 269. De orbis Regionibus & ædificiis.
1714. n. 82. Ursinorum familiæ varia Epitaphia.
Hic Index Alphabeticus compilatus est per Andronicum Spinellum Patavinum Bibliothecæ Vaticanæ scriptorem.

Inventarium Tomi quarti.

2147. & sequentibus, Gualterii Burlæi varia opera.
2159. & seqq. Blasii de Parma varia opera.
2162. & sequentibus, Joanois Beridani varia opera.
2170. fol. 126. Petri de Flandria quæstiones de morte & vita.
Item ibid. Quæstiones Henriei de Alemania.
2171. Eustratii Metropolitæ Nicææ in septem libros Ethicorum Aristotelis.
Ibid. Aspasii & Michaëlis Ephesii enarrationes in eosdem libros Ethicorum.
2183. Theodori de Utiburgo Ord. Prædicat. varii Tractatus.
2186. Gondisalvi Archidiaconi Toletani varia opera.
2191. Henricus de Malinis cognominatus Baten, Leodiensis Ecclesiæ Cantoris, speculum divinorum & naturalium.
Ejusdem Epistola ad Guidonem Hannoniæ Comitem.
2193. Julii Frontini Stratagemata.
2201. Senecæ Satyra de Claudio Cæsare.
2203. Colucii Florentini Epistolæ.
2222. Paulus Pompilius de vita Senecæ, & alia varia ejusd. Pauli opuscula.
2229. & sequentibus, Vitruvii libri 10.
2260. Antonius Episcopus Alexandrinus super distinctionibus decreti ad Alexandrum VI.
2267. & sequentibus, Joannis de Turre-cremata varia opuscula.
2344. & seqq. Ægidii de Bellamera opera.
2349. & seqq. Arnoldi de Hollandia opera.
2371. Varia Eugenii IV. Epitaphia.
2448. Constantini Monachi Cassinensis opus quod Viaticus dicitur in libros 7. divisus.
Item idem & alia opuscula a cod. 2449. ad 2459.
2464. & seqq. Jacobi de Forlivio varia opera medica.
2475. & seqq. Gentilis de Fulgineo varia opuscula.
A 2491. ad 2709. Varia decreta.
2542. Abbatis antiqui lectura super quinque libros Decretalium.
2566. & seqq. Joannis de Turre-cremata varia opuscula.

2623. Florianus de S. Petro in librum nonum Digestorum, &c.
2644. Nicolaus de Gangio Ord. Min. Tractatus de ceremoniis.
2647. Nepos de Monte-Albano Libellus dictus fugitivus.
2648. Zanghinus Hugolini Tractatus de natura hæreticorum.
2653. Oldradi Concilia & alia opuscula.
2658. Andreas Siculus de Cardinalibus.
2663. Formularium Officii pœnitentiariæ.
2665. Regulæ Cancellariæ sub Joanne XXII. & alia plura legenda.
2667. Guillelmi Horbeg decisiones Rotæ.
2668. Statuta civitatis Florentiæ.
2669. Statuta civitatis Boloniæ. (Bononiæ.)
2676. Berengarii Cardinalis Bituricensis Repertorium in speculum.
2678. G. de Pusilliaco Papæ Capellani Repertorium.
2687. Gravamina illata Clero per Joannem Regem Portugalliæ.
2688. Joannes de Mella contra easdem Leges.
2690. Uberti de Bobio Cavillationes.
2691. Bernardi Episcopi Faventini Sermones.
2694. Petri de Monte orationes variæ. fol. 145.
Ejusdem Epistolæ. fol. 246.
Ejusdem Oratio ad Carolum Regem Franciæ pro Eugenio IV. fol. 269. & 281.
Ejusdem Orationes ad Clerum Ecclesiæ Gallicanæ pro Eugenio IV.
2705. Digestum vetus cum annotationibus.
2713. fol. 54. Epigrammata antiqua Romæ & alibi reperta.
Ibid. fol. 78. Tractatus de notis antiquarum Litterarum.
2725. Rufini Antiochensis Commentaria in Terentium.
2726. Antonii Jouanni Sarzanensis historia de Volaterrana calamitate.
2730. fol. 41. Placidi Grammatici vocabularium.
2737. Gualterii vocabularium.
2741. N. Episcopi Firmiani Oratio in funere Cardinalis Bessarionis. fol. 36.
2745. fol. 520. Observationes Antonii Burdegalensis.
2746. Victoris Mediolanensis Episcopi Epistola ad Paulinum.
2765. Anonymi Libellus de Magistratibus Romanorum.
2769. fol. 2. Epitaphium in Petrum Metropolitanum Poëtam.
2794. Epistolæ tres Tibulli. Prima ad Joannem Avenionensem. Secunda ad Georgium Trapesuntium. Tertia ad Porcellium.
2826. Theodoli Francigenæ Egloga quæ falsitas & veritas inscribitur cum Commentario.
2833. Fratris Marii Molsæ elegia ad sodales cum morbo gravi & mortifero premerentur. fol. 1.
Epistola Catharinæ Henrico Regi Britanniæ, fol. 5.
Laurentii Bonincontri Miniatensis rerum naturalium & divinarum libri tres. fol. 11.
Ibidem Elisii, Calentii, & Francisci Bellirii elegiæ & eglogæ, &c.
2834. M. Antonii & Strozzæ Rasis varia carmina.

Item 2835. & aliis sequentibus, ad 2877. varia carmina.
2850. fol. 126. Severi Monachi carmina.
2856. & seqq. Porcelli varia opera.
2861. Scipionis carmina & Epistolæ.
2862. Pacifici Maximi elegiarum libri 10.
2863. Roberti Ursi Ariminensis elegiæ.
2867. Petri Riga Sacra Biblia carmine reddita.
2873. Venturini Carmina de laudibus Sixti IV. &c.
2876. fol. 168. B. Episcopi Vencienfis de miseria vitæ humanæ.
Ibid. fol. 175. B. Bernardi Epistolæ de cura & modo rei familiaris, ad Remundum Dominum Castri Ambasii.
Ibidem fol. 79. Galeatii Vicecomitis ad Florentinos.
Ad eam responsio. *Ibid.* fol. 88. Joannis Por. Epistolæ.
2904. fol. 61. Anonymi de Viris illustribus.
2905. fol. 527. Anonymus de regionibus & provinciis.
2906. fol. 47. 48. & 64. Benedicti de Anania Epistolæ, Marini ad Carolum & aliorum variorum Epistolæ.
2911. Victorinus in Rhetoricam Ciceronis.
2915. fol. 45. & sequentibus, Ad Reginam Anglorum Epigrammata Anonymi, Constantiæ de Varano Epistolæ plures, &c.
Ibid. fol. 102. Populi Florentini Epistolæ duæ de conspiratione contra Laurentium de Medicis, &c.
2918. Joannis Gatti Cassinensis Episcopi orationes variæ coram Paulo III. habitæ, & alibi.
2919. & sequentib. Januarii Manetti varia opuscula.
2922. Lactantii Firmiani * Neophitomon, incipit: *Nam si justitia est.* fol. 107.
2923. Joannis de Segobia (sic) Archiepiscopi Cæsariensis varia opuscula.
2924. Trebani Aurelii libri de felicitate.
2926. Georgii Trapesuntii variæ orationes & Epistolæ.
2927. Anonymi exempla de institutis memorabilibus urbium. fol. 61.
2930. Palefati Parii Priensis Fragmenta de historiis incredibilibus, & alia plurima.
2931. Petri Blesensis Epistolæ 76.
2934. Joannis Catti Præsulis oratio de Sacerdorio novæ & antiquæ Legis. fol. 169.
Ibid. fol. 304. De inventione corporis B. Magni tempore Leonis IV. & Caroli Magni.
Item de Petrea Basilica capta a Sarracenis.
Item quod Carolus subjugavit Ecclesiam B. Petro.
Ibid. fol. 331. Lupi de Babbemberg de Zelo Religionis Germanorum Principum.
Ibid. fol. 604. Tertulliani de Jona Propheta carmen.
2936. Anonymi variæ Epistolæ. fol. 83.
2939. Elii Lampridii variæ orationes & alia opuscula.
2945. fol. 253. Neapoleo de Ursinis Sanctæ R. E. Cardinalis Bartholomeum de Ruvere cooptat in familiam de Ursinis.
2947. fol. 141. Turpini Archiepiscopi Remensis gesta Caroli Magni.
2951. Isidorus de situ orbis.
2952. Pomponius Mela de situ orbis libri tres.

Item fol. 38. Anonymus de Insulis & Provinciis.
A 2953. Petri Diaconi Historia Romana. fol. 118.
Ibid. Genealogia Regum Francorum usque ad Ludovicum IV. fol. 130.
Ibid. Genealogia Ducum Normannorum.
Ibid. fol. 131. Nomina Pontificum urbis Romæ.
2958. Sebastiani Mamert. series de iis qui in Francia regnarunt.
2960. Guido de gestis Mantuæ.
2961. Leo historia Cassinensis cum additionibus Petri Diaconi.
2968. Polybii historiæ libri 6.
Ibid. Appianus de gestis Romanorum.
2970. Cassiodori libri 10.
2971. & 2972. Marini Sannuti Episcopi Torcellani opus Terræ Sanctæ.
B 2973. Julii Frontini Stratagematum libri 4.
Ibidem brevis Chronica Imperatorum Romanorum usque ad Fredericum.
Ibid. fol. 77. De Stationibus urbis Romæ.
Ibid. fol. 77. De Patriarchalibus Ecclesiis Romæ.
Ibid. fol. 87. Matthiæ Chronica Ducum Saxoniæ.
Ibid. fol. 138. Petri Blesensis Epistolæ 46.
Ibid. fol. 174. Cardinalis S. Sixti excerpta ex Scriptura Sacra quæ videntur probare Sanctam Virginem contraxisse originale peccatum.
Ibid. fol. 181. Ejusdem Tractatus de Corpore Christi.
2974. Ptolemæi Cosmographiæ libri 8.
C 3009. Hilarionis Monachi compendium librorum Aristotelis ad Sixtum IV.
3011. Nicolai Jacobi Parisiensis rationes super Porphyrio.
3027. fol. 41. Prisciani carmen de situ orbis.
3037. Anonymi doctrina Christiana.
3042. & seq. Rodulphi Britonis varia opuscula.
3060. fol. 152. Censura Rhemundi Patriarchæ Jerosolymitani, & aliorum a Joanne XXII. delegatorum super articulis Jacobi Archiepiscopi Aquensis.
3065. Ricardi Billingam speculum juvenum. fol. 6.
3076. Philostrati Blanii Lemnii Epistolæ.
3083. Laërtius de vita Philosophorum.
3084. Francisci Patricii libri 9. de institutione Reipublicæ ad Sixtum IV.
D 3086. Dionis de Regno libri 4.
3088. Nicolai Orem de communicatione in Christo.
3089. & seqq. Bartholomæi Angli libri 19. de proprietatibus rerum.
3093. fol. 59. Historia de reædificatione Bononiæ.
3101. Hermanni Contracti Suevi Monachi varia opuscula scripta sub anno 1077. per Benedictum Acolytum, ut notat codex fol. 28.
3102. Rogerii Baconis varia opuscula.
Ibid. fol. 28. Jordanes de ponderibus.
3103. Joannis Toloph de motibus cælestium orbium libri 2. ad Sixtum IV.
E 3107. Nicolai Germani tabulæ Astronomicæ.
3109. & seqq. Hyginus de signis cælestibus.
3114. fol. 67. Gerlandi Tabula Cycli solaris.

3122. Joannis Diaconi Pediasimi expositio in Cleomedem.
Ibid. fol. 29. Adamantii Sophistæ Physiognomica.
3123. Gerlandi computus, & alia plurima.
3125. Profatii Judæi de Montepessulano Canones & tabulæ Astronomicæ.
3130. Ordo Generalium Ord. Minor. fol. 13.
3132. Veterum scriptorum de limitibus fragmenta.
3133. Massiliensis de compositione tabularum Astronomiæ.
3134. Miscellanearum volumen Anonymi.
3135. Historia Italiæ.
Ibid. Itinerarium. fol. 13.
Ibid. Coloniæ Romanorum. fol. 18.
Ibid. Maphæi Laudensis Epigrammata.
3136. Regula Ord. Jerosolymitani.
3137. Leonis Papæ Epistolæ.
3138. Hieronymi Nigri de Cardinalibus.
3139. Registrum Litterarum anni 1571.
3141. Matthæi de Bissariis orationes.
3146. Ægidii Cardinalis Epistolæ variæ.
3152. Lactantii Firmiani versus de Resurrectione Domini, & de ortu & obitu Phoenicis.
3153. Marcus Paulus Venetus de consuetudinibus Orientalium.
3156. Francisci Honesti carmina.
3158. Ordo Missarum S. Gregorii & variarum orationum collectio.
3160. Privilegia Monachorum Congregationis Cassinensis.
3161. Jacobi de Cesulis Ord. Prædicatorum Tractatus de moribus hominum.
3166. Albodus de minutiis.
3168. Guidi Posthumi Elegiæ & Epigrammata ad Leonem X.
3169. Antonii de Beatis Itinerarium Cardinalis de Aragonia.
Ibid. Revelatio Ecclesiæ Beati Michaëlis in Monte-Tumba sub Childeberto Rege Francorum.
Ibid. Arbor domus Austriacæ.
3170. Æmilius Probus de excellentibus Ducibus exterarum gentium.
3176. Lauræ Ceretæ Brixianæ Epistolæ.
3178. Sedulii Poëtæ opera.
3183. Gundisalvi de Villadiego de Cardinalium excellentia & dignitate.
3186. Andreas Pannonius Ord. Carthusiensis Monachus de regiis virtutibus ad Mathiam Hungariæ Regem.
3191. P. Victor de locis & regionibus urbis.
3194. Lauri Quirini Epistolæ.
Ibid. fol. 62. B. Cardinalis Tusculani de destructione Constantinop. ad Venetos.
Ibid. Stephani Flisci Epistola.
Ibid. fol. 124. Isotæ Nogarolæ Epistolæ ad diversos.
3204. & seqq. ad 3208. Poëtæ Provensales.
3209. Poëtes François.
3213. Varia Poëmata Italica.
3224. Vitæ diversorum illustrium Virorum qui vixerunt tempore Eugenii IV. & Nicolai V.
3252. Virgilius vetustissimus annorum mille codex.
Item alii 3253. & seqq. usque ad 3257.
3320. & seqq. Glossaria varia.
3324. Cæsaris Commentaria in quorum fine extat index diversorum Librorum & historia cujusdam Abbatiæ.
3335. Sidonii versus in 12. Cæsares.
3338. Dionysius de situ orbis.
3339. fol. 122. Pauli Diaconi historiæ libri 10.
Ibid. fol. 246. Imperatorum series ab Augusto ad Anastasium.
Ibid. fol. 259. Paulus Diaconus de gestis Longobardorum.
Ibid. fol. 269. Caroli Magni vita.
Ibid. fol. 277. Ejusd. Testamentum, vetustissimus codex.
3351. & seqq. Epigrammata diversorum auctorum collecta.
3356. Francisci Petrarchæ Epistolæ.
3363. Boëtius de consolatione, codex mille annorum cum quibusdam Scholiis.
3364. Petri Bembi Epistolæ nomine Leonis X. scriptæ.
3365. Francisci Contareni de rebus in Hetruria gestis.
3366. Christophori Landini Poëmata.
3370. Variarum Collectio Epistolarum.
3371. & seqq. Antonii Panormitæ Epistolæ & opuscula.
3375. Eugippii Abbatis Thesaurus ex Divo Augustino, codex Litteris majusculis annorum mille.
3381. Lactantii Firmiani expositio in Thebaïdem Statii.
3388. & 3389. Poëmata varia a Colosio collecta.
3391. Octavii Pantagathi correctiones in varios auctores.
3393. Anonymus de familiis Romanorum.
3394. Anonymus de regionibus urbis.
3395. & 3396. Miscellanea diversarum rerum Romanorum.
3397. Leonardi Aretini Epistolæ.
3398. Ejusd. de temporibus suis.
3399. fol. 194. & seq. Epistolæ diversorum ad Bessarionem.
3406. Platina de vita Joannis Mellini Cardinalis & de familia Mellina.
3414. Onosander de perfecto Imperatore.
3419. Evangelistæ Magdaleni Capiferrei Poëmata.
3421. Sidonii Apollinaris Epistolæ & Epigrammata.
3431. Colutii Pierii Salutati Epistolæ nomine Reip. Florentinæ.
3432. Epistolarum volumen ad diversos.
3433. 3434. & 3435. Diversorum Epistolæ ad Paulum Manutium.
3436. fol. 283. Fragmentum de mirabilibus civitatis Puteolorum.
Ibid. Anonymus de monetis & ponderibus. fol. 293.
Ibid. Inventarium librorum Joannis Pici Mirandulæ. fol. 295.
3439. Volumen variarum picturarum ex antiquis marmoribus depictarum cum suis delineamentis.
3451. Onuphrii Panvinii fastorum & alia opuscula.
3454. & 3455. Caroli Sigonii historia Ecclesiastica originalis.
3456. Emendatio Breviarii Sanctæ Barbaræ apud Mantuanos dicti.
3457. Signa Romanorum Pontificum.
Ibid. fol. 51. Index Bullarum Innocentii III.
Ibid. fol. 75. Brevis historia Summorum Pontificum

Pontificum a Petro ad Honorium III.
Ibid. fol. 139. Divisiones consistoriales sub Bonifacio VIII.
Ibid. fol. 175. Vita Joannis Dominici Florentini Archiepiscopi Ragusini Cardinalis S. Sixti Ord. Prædicat. sub Urbano VI.
Ibid. fol. 371. Regis Franciæ Litteræ obedientiales.
3463. Hieronymi Donati de principatu Romanæ Sedis.
3466. Correctionum liber totius Bibliæ.
3470. Benedicti Canonici S. Petri Diarium ceremoniarum.
3471. & 3472. Paschalis Diaconi de Corpore & Sanguine Domini ad Placidum suum Discipulum.
3473. Ivonis Carnotensis Episcopi Epistolæ.
3477. Nicolai de Bittonio Tractatus super facto Schismatis ad Innocentium VII.
Ibid. Instrumenta varia super eodem.
3478. Provisiones Ecclesiarum per Sixtum IV. & Innocentium VIII. factæ.
3482. fol. 67. Formulæ variarum Epistolarum.
3485. Index operum S. Augustini.
3487. Andreæ Bacci liber de Thermis Urbanis.
3488. Angeli Cassinatis Monachi cantica quatuor de vita S. Benedicti.
3489. & 3490. Alexandri Archirosæ Ord. S. Benedicti Sermones spirituales 16. & alia opuscula.
3495. Varia de rebus Angliæ.
3499. Eucherius Lugdunensis Episcopus de contemtu mundi.
3501. & 3502. Julii Cæsaris Albicantis Monachi orationes & alia opuscula.
3507. Barnabæ Riccoboni Olivetani de necessitate studii ad Antonium Cardinalem Caraffam.
3511. Guillelmi Sirleti Vaticanæ Bibliothecæ Custodis Epistola ad Paulum IV. contra Simoniacos.
3514. Breviarium, sive Gallicanum Psalterium ab editione 70. interpretum.
3524. Pii II. Commentariorum libri 13.
3526. Bessarionis Epistolæ, & varia opuscula.
3530. Polycarpi Decretum.
3533. Plinii naturalis historiæ libri 37.
3534. Nicolai Cardinalis Aragoniæ compilatio ex Registris Cameræ Apostolicæ, & aliis libris.
3535. Acta nonnullorum Pontificum a Joanne XII. ad Sixtum IV.
3536. Nicolai Signorilis de antiquitate & mirabilibus urbis.
3545. Victorinus in Epistolas Pauli.
3547. & 3548. S. Gregorii Sacramentales quod primum a Gelasio Papa fuit editum & postea a Gregorio emendatum, vetustissimus Codex.
3553. Index librorum Antonii Cardinalis Caraffæ.
3554. Onuphrii Panuinii de varia Romani Pontificis creatione libri 10.
Ibid. fol. 316. Nicolai de Grandis sententia super *Interim*.
3558. fol. 28. Acta quædam illustrantia disputationem de imaginibus ex Bibliotheca Cryptæ ferratæ.
3560. Andreæ Cisalpini historia Ecclesiastica ad Clementem VIII.
3566. Hieronymi Rubei vita Nicolai Papæ IV.
3581. Apologia nella quale si risponde a diverse calomnie scritte contro gli Padri della Compagnia di Japone e della China fatta per il Padre Alexaudro Valegnano della medema compagnia in lingua Spagnola in vinti tre capi.
3585. & 3586. Varia Bessarionis Cardinalis opuscula.
3589. Nota Episcopatuum & Archiepiscopatuum Regni Neapolitani, necnon & majorum Beneficiorum ad Clementem VIII.
3593. Gaufridus de statu ac moribus Urbis, Curiæque Romanæ.
3616. Epigrammata Romæ & alibi reperta.
3618. Josephi cujusdam conformatio Curiæ Romanæ ad Nicolaum V. loquentis.
3620. & 3621. De gestis tempore Pauli II.
3622. Augustini Nectuxii de situ & divisione Hispaniæ.
3624. Baptistæ Episcopi Vintimilliensis de migratione Petri Cardinalis S. Sixti.
3625. Historia constructionis Templi Beatæ Mariæ in Monte-Sacro prope Civitatem Vincentiæ.
3627. Petri Mallii Historia Basilicæ S. Petri.
3630. Antonii Constantii Chronica Anconitana.
3631. Historia Sanctorum Martyrum Angliæ.
3632. Gasparis Varrerii vetusta aliquot oppidorum, insularum & fluminum nomina in Hispaniis.
3633. Insignia familiarum Venetarum.
3635. Alberti de Bonsteten historia Domus Austriæ.
3636. Fratris Cosmi Religionis Servorum flagellum Pseudoprophetarum.
3637. Marci Vigerii Cardinalis Sanctæ Mariæ trans Tiberim de dignitate vestimentorum D. Jesu & S. Lanceæ ferri quo latus ejus apertum est.
3638. Augustinus de Aretio de conversione B. Pauli.
3639. Roderici de Sancta Ella Dialogus contra impugnatorem cælibatus & castitatis Presbyterorum ad Sixtum IV.
3640. Joannis Bernardi Florentini contra Martinum Lutherum.
3641. Francisci Priscianensis in Hymnorum secundum Romanam Curiam castigariones, cum metrorum reformatione ad Julium Cardinalem de Medicis.
3644. Christophori Marcelli Archiepiscopi Corcyræ oratio de laudibus S. Joan. Evangelistæ habita coram Clemente VII.
3651. Joan. Pauli Peruschi Canonici Lateranensis expositio in illud: Quomodo Deus fecit hominem ad imaginem & similitudinem suam, & quare?
3652. Nicolai de Luino Lamentum Christianitatis ad Sixtum IV. & Principes Christianos.
3653. Thomæ Caselli Episcopi S. Leonis de auctoritate Papæ.
3655. Frederici NauseæBlanci Campiani Episcopi Viennensis consiliarium Miscellanearum pro Concilio Tridentino ad Paulum III. lib. 8.
3656. Maximi Confessoris Dialogus de vitæ

Christianæ conversatione. Ejusdem ad Elpidium de caritate liber.
3658. Ansaldi Gennardi Lima scientiæ Clericorum.
3659. Joan. Baptistæ Catra de fide integranda ac de Ecclesia reformanda ad Paulum III.
3664. Petri Albiniani Pretii consultatio de Concilio generali.
3666. Bernardini Rutilii oratio de obeundo die Concilii ad Paulum III.
3673. Guillelmi Rocchii Episcopi Fesulani de potestate Papæ & Concilii.
3674. Hervæi Dolensis expositio de cœna.
3702. Laurentii Parmensis de rebus gestis Julii II.
3703. Jacobi Zeno Episcopi Feltrensis de vita & moribus Nicolai Cardinalis S^tæ Crucis.
3709. Calixti Placentini Dialogus de recte regendo Pontificatu ad Clementem VII.
3715. Notitia dignitatum Orientis cum earum insignibus.
Item Monetæ variæ priscorum.
3716. Roderici Episcopi Zamorensis an a sententia Romani Pontificis non bene informati ad eumdem bene informatum appellari possit, ad Paulum II.
3722. Mumbritius Mediolanensis de vita Divi Hieronymi carmen.
3725. Andreas Camutius contra Lutherum ad Paulum III.
3738. Indorum cultus & mores.
3740. Tractatus diversorum super quæstione de paupertate Christi & Apostolorum.
3741. In fine notula bonorum quæ possidebat Oggerius Subdiaconus Ecclesiæ S. Pauli de urbe.
3747. Ceremoniale vetus.
3748. Benedictiones Episcopales.
3750. Maffæi Veggii Laudensis de memorabilibus Basilicæ S. Petri.
3754. Comitissæ Mathildis vita & donatio.
3756. Landulphi de columna historiarum compendium.
3757. Collectorium Chronicorum.
3758. Chronicon ab origine mundi ad Martinum V.
3759. Anonymi Chronicon a principio mundi.
3760. * Sicopolenrinus de Viris illustribus.
3761. Chronica Romanorum Pontificum ab Anastasio ad Adrianum I.
3762. Damasus de vitis Pontificum usque ad Joannem XXI.
3763. Damasus de vitis Pontificum usque ad Martinum V.
3764. Vitæ Summorum Pontificum usque ad Stephanum V. ex cœnobio Cavensi ablatus eodex.
3765. Richardi Monachi Cluniacensis vitæ Summorum Pontificum usque ad Urbanum V.
3766. Ptolemæi de Luca Chronica Summorum Pontificum usque ad Benedictum XII.
3773. Indorum cultus, delineamenta & effigies.
3777. Fragmenta plurima ex corticibus arborum caracteribus Hetruscis conscripta.
3786. Epistolæ Summorum Pontificum.
Item 3787. 3788.
3789. Nicolai I. Epistolæ 17.
3790. Leonis IX. Papæ Epistolæ 8.
3791. Epistolæ Decretales.
3795. Itinerarium Marci Bembi Cardinalis Patriarchæ Aquileiensis ad partes Germaniæ.
3803. Ennodii Epistolæ.
3806. Gregorii Papæ Sacramentale.
3808. Missale antiquum
3809. Burcardus de Conciliis libri 20.
3813. Vitæ Sanctorum Ord. Carmelitarum.
3816. & seqq. Varia opuscula Joachimi Abbat.
3822. Joachimi Abbatis Epistolæ.
3827. Synodus Verno Palatio facta.
3829. & seqq. Collectiones Decretorum & Canonum.
3835. Homiliæ diversorum Patrum.
Item & 3836.
3837. & 3838. Ivonis Episcopi Carnotensis Epistolæ.
3841. Hildeberti Cenomanensis Episcopi Epistolæ.
3845. Leges Longobardorum in libros quatuor divisæ cum Scholiis variis.
3847. fol. 69. Chronica brevis de progressu temporis S. Thomæ de Aquino.
3848. Liber Pastoris & Antonii Abbatis Epistolæ 7.
3849. Caroli Magni historia ab anno 740.
3850. Albini & Caroli Magni Dialogus.
Ibid. fol. 17. V. Claravallensis Abbatis Epistola exhortatoria de Terra-Sancta.
3852. Bedæ Presbyteri Chronica.
Ibid. fol. 119. Volusii Meciani notæ partium in rebus pecuniariis.
3855. Theodoretus Cyrensis Episcop. de providentia Dei orationes duæ Abele Portio Parisiensi interprete.
3859. & 3860. Aurelii Prudentii carmina.
3861. Plinii naturalis historiæ libri 19. pulcherrimus codex.
3867. Virgilius, vetustissimus codex tempore Constantini.
3877. Anonymi stabilimentum Regum.
3878. Varii Tractatus pro & contra Pragmaticam Sanctionem.
Ibid. fol. 169. Oratio Legati Nicolai ad Præsides Franciæ de dissidiis inter Apostolicam Sedem & Regni Prælatos.
3879. Collecta ex historia Gregorii Turonensis.
3880. Privilegia Ecclesiæ Montis-Regalis a Bernardo Episc. ejusdem Ecclesiæ compilata.
3881. & 3882. Leodium & varia ad historiam Leodiensem spectantia.
3883. & 3884. Nicolai de Cusa & aliorum plurima pro reformatione Ecclesiæ in Concilio Basiliensi.
3885. & seqq. ad 3889. Varia Æneæ Silvii Pii II. opuscula.
3889. Varia pro Concilio congregando.
3890. Francisci Regis Gallorum Litteræ ad Collegium Cardinalium in quibus dolet de Leone X. Papa.
3891. Concilia varia.
3892. Centum gravamina Sedis Apostolicæ non ferenda Germanis.
Ibid. Thomæ Episcopi Feltrensis responsio ad eadem.
3894. Marcus Junius Nupsius de limitibus.
3895. Idem de mensuris.
3899. Roderici Episcopi Onetensis Epistola de munere Pontificali, & abusibus Prælato-

rum, fol. 37. & alia plurima.
3901. Roberti Rhemensis historia Terræ-Sanctæ & alia plurima.
3905. Fragmenta annotationum de coloniis antiquis.
3909. Elisii Calensis Epistolæ.
Item ibid. Ambrosii Monachi Epistolæ.
Item fol. 61. Censii Romani Epistolæ variæ, & alia plurima.
3911. Ambrosii Monachi Epistolæ.
3912. Epistolæ diversorum ad Jacobum Volaterranum oratorem Pontificis & Secretarium Cardinalis Papiæ, & ejusd. Volaterrani Epistolæ ad alios.
3913. Brondusini Epistolæ & ad eumdem Litteræ variæ.
3914. & seqq. Synodalia varia.

Ex Indice ejusdem Tomi quarti.

3567. & 3568. Adæ de Montaldo Genuensis orationes & carmina.
3908. fol. 545. Alberti Grisi Epistolæ ad Tortellium.
3740. Arnaldus Boiardus Archiepiscopus Salernitanus de paupertate Christi & Apostolorum.
3370. fol. 340. Arispæ Epistolæ nonnullæ.
3590. fol. 122. B. Dorna Bituricensis Archidiaconi de libellorum compositione.
3890. Belgicæ inferioris descriptio & alia plurima ad Belgas. fol. 532.
3488. fol. 276. De S. Benedicti diebus natalitiis.
2295. fol. 39. Berengarii * Bituricensis (*al.* Biterrensis) Cardinalis Repertorium super speculo juris.
3901. fol. 541. Bysantii descriptio.
3891. fol. 533. Burgi Carcassonæ Cleri concessio.
3887. fol. 520. Caroli Franciæ Regis VII. vita.
3216. fol. 301. De descendentibus Caroli Magni Poëma.
3757. fol. 429. Chronicorum Collectorium Anonymi.
3851. fol. 494. De cimiteriis urbis Tractatus Anonymi.
3393. fol. 395. Anonymus de familiis Romanorum.
3887. fol. 525. Francisci Sfortiæ vita auctore Anonymo.
3645. fol. 410. Genevæ urbis tabula Geographica.
3914. fol. 547. Gerardi Renault Parisiensis Literæ ad Pisanum Concilium pertinentes.
3554. fol. 394. Gregorii Cortesii Cardinalis Tractatus adversus negantes Petrum Apostolum Romam venisse.
3457. fol. 361. Gregorii Papæ X. miracula.
3887. fol. 526. Henrici V. Angliæ Regis vita auctore Anonymo.
2222. fol. 25. Hieronymi Pauli libellus inscriptus Barsinon.
3009. fol. 249. Hilarionis Monachi correctio compendii in Aristotelis lib.
3791. fol. 459. Hilarii Papæ Epistolæ tres.
3835. fol. 485. Hilarii Pictaviensis Episcopi Homiliæ super Matthæi Evangelium.
3887. fol. 527. Jacobæ Hollandiæ Ducissæ vita auctore Anonymo.
3887. fol. 526. Jacobi Scotorum Regis vita.
3495. fol. 377. Epistolæ plurimæ spectantes ad Regem & Regnum Angliæ.
3524. fol. 385. Joannis Antonii Campani Aprontini Episcopi judicium de operibus Pii II.
3887. fol. 527. Joannis Cistræ vita auctore Anonymo.
3878. fol. 513. Varia super negotio Joannæ, vulgo *la Pucelle d'Orléans*.
2951. fol. 234. Literarum variarum exemplaria.
2411. fol. 69. Literarum majuscularum Alphabetum.
3881. fol. 516. Universitatis Lovaniensis privilegia & alia.
2853. fol. 194. Ludovici Lazarelli Fastorum liber.
3220. fol. 303. Ludovici Recardelli Ragusini Episc. vita Petrarchæ & Cardinalis Bembi.
2666. fol. 51. Fratris Lupi de Oliveto vita S. Hieronymi.
3393. fol. 345. Anonymus de ludis Circensibus & Scenicis.
2887. fol. 526. Mariani Sosini vita autore Anonymo.
3786. fol. 441. Menæ Presbyteri libellus de Fide.
3799. fol. 464. Notæ antiquæ.
3791. fol. 460. Notitia librorum apocryphorum.
3461. fol. 363. Panegyrici diversorum.
3740. fol. 427. Parisiensis determinatio de paupertate Christi & Apostolorum.
2222. fol. 25. Pauli Pompilii opuscula & vita.
3740. fol. 425. Petrus de Areblaio Cardinalis de paupertate Christi & Apostolorum.
3915. fol. 555. Petri Vorsii Aquensis Episcopi Litteræ super re Concilii.
2233. fol. 29. Planctus Christi contra Ecclesiasticos.
3881. fol. 269. Anonymi vita Poëtarum & Philosophorum antiquorum.
3127. fol. 284. Præfatii Massiliensis ars novi quadrantis.
3133. fol. 286. Idem de compositione Tabulæ Astronomicæ.
2528. fol. 114. Simonis Legati Constitutiones habitæ in Concilio Bituricensi.
3827. fol. 473. Theodulphi Aurelianensis Episcopi Epistola dogmatica.
3890. fol. 532. Venetiarum descriptio.
2229. fol. 28. Anonymus de vitiis Studii Theologici.

Inventarium Tomi quinti.

3916. Acta & proposita in Concilio Tridentino.
3917. Augustensis Imperialis Responsum ad proposita per Reverendissimos Legatos, fol. 1.
Leo X. Maximiliano Imperatori Responsio super Concordato cum natione Germanica, fol. 5.
Consilium datum summo Pontifici super reformatione Ecclesiæ Christianæ. fol. 20.
De nuptiis Sacerdotum & Religiosarum personarum celebrandis.
De conjugiis jam contractis, & susceptis liberis.

mæ contra dicta Ducis Sueviæ. fol. 56.

Risposta fatta dal Vice-Rè al Legato sopra le cose di Milano. fol. 58.

Offerta del Salamanca mandato dal Papa al Serenissimo Infante a persuadere alli Capitani Cesarei lasciare la Lombardia al Rè di Francia. fol. 58.

Risposta fatta dal Rè di Francia à Lorenzo Salviati sopra li cinque Capitoli domandati dal vice-Rè, & sopra le cose proposte dal nuntio al Serenissimo Infante circa le cose di Milano. fol. 59.

Essequie & Cerimonie della morte di Luisa di Savoia Madre del Rè di Francia. fol. 60.

Francisci Regis Franciæ Litteræ ad Imperii Electores, &c. fol. 64.

Ejusdem Responsum. fol. 70.

Ejusd. iisdem responsum Italice. fol. 74.

Tractatus pacis inter Alemannos Catholicos & alios. fol. 79.

Francisci Regis Franciæ oratio ad Gallos impressa. fol. 84.

Verba solemnia & Benedictiones quæ interesse debent in Matrimonio Henrici & Catharinæ Ducissæ Urbini. fol. 85.

De quadam processione Parisiis facta & de Lutheranis quibusd. igni traditis. fol. 90.

De Tregua facta inter Imperatorem, & Dominum de Sedun. fol. 92.

Capitula fœderis inter Pontificem, Imperatorem, Regem Franciæ & Venetos. fol. 98.

Regis Catholici Literæ quibus rogat Carolum V. ut permittat, &c. fol. 103.

Lettera di Carlo V. al Rè di Francia per la quale essendo &c. fol. 103.

Ejusd. al Card. di Liege per la quale avisa la presa di Milano dal suo esercito. fol 104.

Lettera del Abbate Veraga à Carlo V. avisa della Rotta data a Francesi vicino à Milano. fol 105.

Dies Natalis Ferdinandi Regis Romanorum & quorumdam Austriacorum. fol. 110.

Regis Franciæ Litteræ ad Leonem X. super iis quæ ei communicavit de expeditione contra Turcas, quid sentiat. fol. 116.

Litteræ ad Card. Medicem de versione supradictarum Litterarum Regis Franciæ. fol. 119.

L'essercito del gran Turco posto alla citta di Vienna nel. an. 1529. fol. 135.

Quæ respondenda videntur Litteris Regis Angliæ. fol. 183.

Pontificis Breve ad Regem Angliæ ut revocare velit Catharinam Reginam uxorem suam & Annam a se removere. fol. 189.

Descriptio Cluniaci in Ducatu Burgundiæ, & Monasterii Cluniacensis. fol. 190.

De Lutetia Parisiorum, Epitome. fol. 196. & 199.

De Civitate Trecarum in Celtica fol. 201.

De Aqua Augustæ, seu Vasconia, & aliis quæ Aquæ dicuntur. fol. 203.

De Civitate Salmurum in Gallia Celtica. fol. 205.

Caroli V. Declaratio gratiarum concessarum Episcopis d'Arras & aliis collectoribus Beneficiorum Flandriæ. fol. 207.

Ejusd. confirmatio privilegiorum Episcopi de Tournay. fol. 209.

Litteræ Abbatissæ Collegiatæ Ecclesiæ B. M. Virginis Coloniensis ad Imperatorem &c. fol. 212.

Capita super quibus auctoritas & Jurisdictio Sedis Apostolicæ in Regno Neapolitano usurpatur. fol. 214.

Caroli V. Investitura quo creat Alexandrum de Medicis Ducem Florentiæ. fol. 217.

Auviso dell'abboccamento fra Carlo V. & il Rè di Francia fatto nel porto di Aqua-morta vicino Marsiglia à 15. di Luglio 1538. fol. 292.

Capitula induciarum inter Carolum V. & Regem Franciæ. fol. 303.

Litteræ de successionibus Gallorum in Regno Neapolitano. fol. 308.

3923. Poggii Epistola familiaris Francisco Barbaro, inter alia de Christiano & Jesuita. fol. 24.

S. Octaviani Volaterranorum Patroni Confessoris vita & officium. fol. 201.

S. Candidæ Historia. fol. 215.

Oratio oratorum Francorum Regis ad Papam. fol. 255.

3924. De donatione Caroli & Pipini ex Pontificali & Censio Camerario. fol. 43.

Patrimonia Ecclesiæ Romanæ & alia. fol. 43.

Ludovici Imperatoris privilegium Romanæ Ecclesiæ. fol. 45. sumtum ex privilegio Othonis I. & Henrici I. de Regalibus Beati Petri. fol. 48.

Othonis privilegium de eodem. fol. 48.

Henrici privilegium de eodem fol. 52.

Mathildis Comitissæ Donatio. fol. 56.

Caroli IV. privilegium. fol. 57.

Quædam de Regio & Mutina ex historiis. fol. 68.

Joannis XXII. Litteræ ad Mastinum & Albertum della Scala super Mutina, quæ redierat ad devotionem Ecclesiæ ut faveat Legato. fol. 69.

Instrumentum confirmationis fœderis facti inter Regem Franciæ, Ducem Mediolani & Venetos, confirmatæ per Clementem VII. 1527. fol. 250.

Hieronymo Morone avisa la vittoria della Rotta de Francesi nel Regno di Napoli l'anno 1528. fol. 260.

Caroli V. Litteræ ad Romanos quibus excusat direptionem urbis. fol. 263.

Relatione di Rincone Ambasciatore di Francia appresso il Turco. fol. 273.

Relatio obitus Thomæ Mori. fol. 279. & alia plura.

3925. Card. Papiensis exempla collecta ex variis auctoribus.

3926. Et seq. Hieronymi Aleandri Brundisini varia opuscula.

3936. Et sequentibus, processus contra Galateum de Vicecomitibus tempore Joannis XXII.

Idem 3937. 3938. Summarium vitæ Pontificum a Petro ad Paulum IV.

3939. Ægidii Card. Legati in partibus Italiæ Constitutiones tempore Innocentii VI.

3941. Diomedis Strambaldis Chronica Regni Cypri.

3942. Innocentii III. Epistolæ variæ.

3943. Jacobi Volaterrani Diarium ab anno 1479. ad 1484.

3944. Volumen diversorum super Concilio Tridentino.

3945. Index Bibliothecæ S. Marci Venetiis.
A 3946. ad 3970. varii Indices Bibliothecæ Vaticanæ.
3970. Index Librorum Græcorum Cardinalis Sirleti.
3972. Chronica Siciliæ Anonymi usque ad annum 1342.
Ibid. fol. 93. Magistri Sabæ Malaspinæ Liber Gestorum Regum Siciliæ a nativitate Manfredi usque ad tempora Caroli Fdii Ludovici Regis Francorum.
3973. Romualdi II. Archiepiscopi Salernitani Chronicon ab Adam usque ad annum 1178.
Ibid. Index Pontificum, & de mirabilibus urbis.
3975. & 3976. Magistri Marini collectio diversarum Litterarum secundum Stylum Curiæ Romanæ.
3977. Berardi de Neapoli Papæ Notarii dictamina seu Formularium diversarum Litterarum secundum Stylum Curiæ Romanæ.
3979. Gregorii VII. Registrum.
3980. Nicolai III. Registrum, seu Epistolæ 71.
3981. Clementis V. Constitutiones.
A 3982. ad 3986. Joannis Papæ XXII. Constitutiones & rescripta.
3987. Fol. 66. Petri de Firiginaco Card. Diaconi Testamentum.
3988. & 3989. Benedicti XII. variæ Constitutiones.
3990. Eugenii Papæ IV. & aliorum variæ Constitutiones.
3991. Constitutiones Ord. B. Mariæ de Monte Carmelo per Belisarium congestæ.
Ibid. Joannes Gronus de ortu ejusd. Religionis.
Ibid. Capitula Generalia dicti ordinis ab anno 1264.
3995. Joannis Conradi Formularium Curiæ Imperialis.
3996. Pragmatica Sanctio.
3997. Tractatus contra prædictam Pragmaticam Sanctionem.
3998. & 3999. Petri de Vineis Epistolæ ex persona Frederici Imperatoris.
4001. Michaelis Ord. Minorum de dogmatibus Joannis XXII. &c.
4002. Roderici de Arelano Dialogus de remediis Schismatis.
4003. Reformationis Curiæ Romanæ capita quædam.
4005. Ulricus de visione beata ad Joannem XXII.
Item Joannis XXII. Bulla super visione Beatorum.
4006. Jacobi Cardin. postea Benedicti XII. Tractatus de visione animarum Sanctarum.
Ibid. fol. 295. ejusdem Sermones.
A 4007. ad 4011. varia super quæstione de visione Sanctarum animarum.
4011. Processus & varia alia contra Templarios per Archiepiscopum Pisanum & alios cum Sigillis in fine jam deletis.
4012. Processus contra hæreticos quosdam qui Fraterculi *della opinione* vocantur sub Paulo II.
4013. Registrum Litterarum Legationis Card. Gentilis tituli S. Martini in montibus.
4014. Honorati Arelatensis Archiepiscopi vita, Officium & Hymnus.
A 4015. Inquisitio de moribus, fama & miraculis Domini Thomæ de Cantalupo Episcopi Herefordensis.
4016. De articulis excommunicationis quibus Dominus de Cantalupo Episcopus Herefordensis dicebatur tempore sui obitus fuisse ligatus.
4017. Processus super miraculis ejusdem. Est sine principio, antiquus, in folio.
A 4019. ad 4022. Processus super Canonisatione Philippi Archiepiscopi Bituricensis tempore Joannis XXII.
4025. Habitus processus super Canonisatione D. Caroli quondam Ducis Britanniæ.
4026. Urbani Papæ V. vita & miracula.
4030. Varia contra Valdenses & Templarios.
B 4033. Petri Francisci Nigri de moderanda Venetorum Aristocratia Libri duo.
A 4034. ad 4037. Varia super Concilio Basiliensi Æneæ Silvii opuscula.
4037. Varia opuscula Bessarionis.
4039. Tractatus varii variorum de Schismate.
4054. Index Epitaphiorum antiquorum.
4057. Index in Plinium & alios autores.
Item 4058.
4063. Tractatus varii contra Hussitas.
4064. Manuel Caleca contra errores Græcorum, Ambrosio Monacho interprete.
4067. Andreas Hispanus Megarensis Episcopus Ordinis S. Benedicti Tractatus contra 50. errores Græcorum, &c.
4068. Barlaæ Episcopi Giracensis Epistolæ de erroribus Græcorum, &c.
4071. Petri Abbatis Cluniacensis Summa contra hæreses Saracenorum sive Ismaelitarum.
C Ibid. Epistola ejusd. ad Bernardum Abbatem Clarevallensem de Translatione quam fecit transferri ex Arabico in Latinum.
Ibid. Roberti Retensis Angli Translatoris Prologus ad Dominum P. Abbatem.
Item 4072.
4086. Rogerii Bacconi causæ universales in septem partes distinctæ. fol. 1.
4091. Rogerii Bacconi de retardanda Senectute. fol. 71.
4093. Ad inveniendum Thesaurum oratio quædam. fol. 41.
4100. Guillelmi Ocham Disputatio, seu Dialogus inter Clericum & militem de potestate Papæ. fol. 1.
Bardini Sampsonis Ord. Carm. Sermo coram Summo Pontifice, & alii Sermones.
D Cardinalis S. Sixti Epistola ad Eugenium IV. exhortatoria super dissolutione Concilii Basileensis. fol. 140.
Index Summæ virtutum D. Thomæ. fol. 152.
4103. Litteræ diversorum Latinæ & Græcæ & propositio Sixti Papæ IV. ad suum Legatum. fol. 1. & seq.
4104. Epistolarum diversorum ad Fulcium Ursinum & alios Italiæ Tomus primus.
4105. Epistolarum diversorum ad eumdem & alios Italiæ Tomus secundus.
E 4106. Roderici Sanctii Episcopi Calaguritanensis defensiones Ecclesiæ & Status Ecclesiastici, & de honore & auctoritate Romani Pontificis & aliorum Prælatorum Ecclesiæ.

4107. Ægidius Romanus de poteſtate Eccleſiaſtica in tres partes diſtinctus.
4108. Auguſtinus de Ancona de Eccleſiaſtica A poteſtate.
Item 4109.
4109. Hervæi Natalis Ord. Præd. de Juriſdictione. fol. 196.
Petrus de Palude de Eccleſiaſtica poteſtate. fol. 216.
Henrici Tractatus de Juriſdictione Eccleſiaſtica. fol. 248.
Ejuſd. Tractatus de exemptione. fol. 252.
Jacobi Abbatis Ciſtercienſis Ord. Silvanectenſis Diœceſis Tractatus contra impugnantes exemptionem. fol. 260.
A 4110. ad 4115. Laurentius de Aretio de Eccleſiaſtica poteſtate.
4115. * Oppici de Caniſtris Tractatus de præeminentia Spiritualis Imperii. B
Ejuſd. Tractatus: an Princeps pro ſuo ſuccurſu, ſcilicet Guerræ poſſit recipere bona Eeeleſiarum etiam invito Papa. fol. 135.
Ejuſdem Tractatus de Juriſdictione Imperii & autoritate Summi Pontificis. fol. 231.
4116. Magiſtri Adami defenſiones Eccleſiaſticæ poteſtatis.
4117. Cardinalis Cameracenſis Tractatus de Eeeleſiaſtiea poteſtate editus in Concilio Conſtantienſi.
Magiſtri Guillelmi Pariſienſis Tractatus de tentationibus, & reſiſtentiis.
Cardinalis Cameracenſis Tractatus de reformatione Eccleſiæ editus in Concilio C Conſtantienſi.
Cancellarii Pariſienſis Sermo ſuper proceſſibus faciendis pro *proſpero viagio* Regis Romanorum ad Petrum de Luna, &c. fol. 46.
Joannis de Gerſonio Cancellarii Pariſienſis Tract. de poteſtate Eccleſiaſtica, &c. fol. 50.
Guillelmi Pariſienſis Tractatus de collatione Beneficiorum. fol. 67.
Ludovici Pontani Tractatus ſuper poteſtate & auctoritate Eccleſiæ univerſalis, &c. fol. 191.
Item 4118. fol. 1.
Item excerpta quædam ex dictis Sanctorum ſuper poteſtate Papæ. fol. 202.
Item de pace & unione Eccleſiæ Reſponſio adverſus quoſdam qui contra Regem Franciæ maledicta protulerunt. fol. 223.
4118. Eugenii IV. Papæ Tractatus ad Ludo- D vicum Ducem Sabaudiæ, quod Concilium legitime congregatum Summus Pontifex diſſolvere non poteſt. fol. 21.
4120. Dominicus Venetus Epiſcopus Torcellanus de poteſtate Papæ ac termino ejus.
Idem 4122. 4123. & aliis.
4127. Joannis Leonis Ord. Præd. de Synodis & Eccleſiaſtica poteſtate Libri 7.
4128. Chronica Geſtorum Joannis XXII. contra opinionem Fratricellorum.
4129. Galgani Burgeſii de poteſtate Papæ.
Ibid. fol. 184. Antonii de Caffarellis Tractatus: an Cardinalatus ſit dignitas vel officium, & an Epiſcopatus ſit Major, & an Epiſcopus Eboracenſis aſſumtus in Cardinalem præferatur Cantuarienſi.
4130. Varia Joannis Gerſonis opuſcula. E
4131. & 4132. Hervei Natalis & aliorum varia opuſcula.

4133. Ægidii Caſlerii Decani Cameracenſis Tractatus de Conciliis.
4134. Petri de Monte Veneti & aliorum de unitate & auctoritate Eccleſiæ.
4135. Nicolai de Cuſa de concordantia Catholica Libri tres & alia.
4136. Joannis de Turre-cremata, & aliorum opuſcula de unitate & auctoritate Eccleſiæ. Idem. 4137.
4138. Varia de poteſtate Papæ & Concilii.
4139. Bernardi de Roſergio de poteſtate Legati a Latere.
Ibid. fol. 236. Joannis Pariſienſis Tractatus de poteſtate Regia & Papali.
4140. Hieronymi Lomberdelli Ord. Min. de Summa poteſtate Sedis Apoſtolicæ, & varia de autoritate Papæ & Concilii.
4141. Ægidii Bituricenſis Archiepiſcopi de renunciatione Papæ.
4142. Lupi de Speio propoſitiones adverſus detractores Eccleſiæ.
4143. Ludovici de Foro-julii Ord. Min. Dialogus de poteſtate Papæ ad Eugenium IV.
4144. Joannis Goſadini de effectu electionis Romani Pontificis.
4145. Petri Epiſcopi Brixienſis contra impugnantes auctoritatem Sedis Apoſtolicæ, ad Nicolaum V.
4146. Stephani de Vorbella de ſubſtractione Cardinalium ab obedientia Papæ qui Piſis dogmatizarunt.
4147. Declaratio Imperatoris quomodo in negotio Religionis per Imperium uſque ad definitionem Concilii Generalis vivendum ſit; conſtat Capitulis 34.
4150. Compactata Bohemorum cum Concilio Baſilienſi.
4151. Alphonſus Epiſcopus Burgenſis ſuper altercatione præeminentiæ Sedium inter oratores Regis Aragonum & Regis Angliæ.
Ibidem fol. 38. Chronicon a Chriſto nato uſque ad Urbanum VI.
4152. Varia ſuper Pragmatica Sanctione.
Ibid. Epiſtola Petri Cameracenſis ad Priorem Carthuſiæ & Vincentium Fratrem.
4156. Variæ diverſorum Pontificum Bullæ.
Ibid. fol. 9. Confirmatio Statutorum Eccleſiæ S. Juliani, Lemovicenſis Diœceſis anno 1502.
Ibid. fol. 15. Bulla Julii II. pro Monaſterio Morimundi Ciſtercienſis Ord. Lugdunenſis Diœceſis, & pro Magiſtro generali militiæ de Alcantara & de Calatrava.
Ibid. fol. 34. Bulla Alexandri VI. ſuper Præpoſitura S. Benedicti de ſaltu Bituricenſis Diœceſis.
4158. Nicolai Ortani Epiſcopi de paupertate Chriſti contra Fatricellos.
4159. Capitularia Caroli Magni, Ludovici & Lotharii.
4160. Regulæ Eccleſiaſticæ ex Sententiis Decretalium, Epiſtolarum Summorum Pontificum & aliorum Patrum defloratæ in Galliis per Legatos Sedis Apoſtolicæ: Incipit, *Si difficile & ambiguum.*
4161. Petri Alphonſi liber Diſciplina inſcriptus.
4163. Fantinus Vallareſio de Ordine generalium Conciliorum.

A 4173. ad 4179. De Concilio Constantiensi plurima.
A 4180. ad 4194. Varia de Concilio Basiliensi. A
4205. fol. 140. Benedictio Cilicii.
4223. Turre-Cremata varia opuscula.
4226. fol. 6. Oratio antequam Psalmi incipiantur.
4227. fol. 43. Pœnitentiale quod & Corrector hic inscribitur continens capita 158.
Ibid. fol. 171. Bannus Episcopalis faciendus incorrigibili ante excommunicationem. Incipit : *Virum hunc*, &c.
4235. Gregorii Pastoralis libri duo.
4240. Gerardi de Hoio correctiones Veteris & Novi Testamenti.
4241. Gerardi Britonis expositiones vocabulorum Bibliæ ordine Alphabetico.
4242. fol. 148. Forma absolutionis ab excommunicatione. B
4245. f. 31. Nicolai Ambianensis propositiones de arte Fidei Catholicæ libri quinque.
4248. fol. 33. S. Ignatii Epistolæ.
4260. fol. 41. Anonymi Tractatus de fermento & azymo.
4265. fol. 120. Statuta G. Narbonensis Archiepiscopi & suffraganeorum suorum, qualiter fit inquisitione contra hæreticos procedendum, & alia super eadem re.
Ibid. Statuta promulgata in Concilio Tolosano per Legatum Sedis Apostolicæ. fol. 135.
Ibid. fol. 158. Constitutiones Imperatoris & etiam Regis Franciæ super materia hæreticorum.
Item fol. 196. Quare Gallus solet poni super Domum Domini, id est Sanctam Ecclesiam. C
Item fol. 230. Joannis Regis, qui Joannes Presbyter vulgo appellatur, Litera de mirabilibus suæ terræ rebus datum anno 1368.
4266. fol. 10. Anselmi Epistola ad Valeranum Neubergensem Episcopum de Corpore & Sanguine Christi.
4270. Joannis Antelucani libri septem de victoriis Ecclesiæ.
4271. Liber inscriptus, Omne bonum, de vita Religiosa & Monastica ad Jacobum Carthusiensem.
4272. Andreas de NovoCastro de Conceptione Beatæ Mariæ.
4275. Joannis Cusini Tractatus de sufficientia Legis Christianæ.
4279. fol. 241. & seq. Capitula Regis Franciæ data oratoribus Eugenii IV. & Responsa ad eadem. D
4296. fol. 74. Regulæ scripturales Tyronis.
4322. Attonis Vercellensis Episcopi Epistolæ XI.
Ejusd. Polypticon & Canones, codex vetustissimus.
4323. Idem.
4332. Hugonis Carthusiensis de vita Christi 3. vol.
4344. Guidonis Ferrariensis Ecclesiæ Presbyteri Biblia in versu ad Clementem V.
4380. fol. 57. Cornelii Parisiensis oratio de translatione Novi & Veteris Testamenti.
Item oratio in funere Petri de Lonaco.
4401. Guidonis Cardinalis S. Laurentii in Lucina instituta Ecclesiastica. E

Item Frederici Archiepiscopi Salsburgensis Statuta Synodi Provincialis annis 1274 & 1280.
4432. & 4433. Gerardi Bituricensis Commentaria in Viaticum Constantini.
4436. Paschalis Romanus de Thesauro occulto sive de somniis.
4447. fol. 299. Joannis Rhodi Monachi nigri Tractatus calculatorius.
4498. Frontinus de aquæ ductibus.
4512. Francisci Zambevaccarii Epistolæ.
4515. Hebrardi Græcismus.
4536. Opus in Physica Aristotelis.
4539. Bernelinus junior de abaco, & alia plurima.
4576. Echelbertus Schonaugiensis Cœnobii Monachus adversus Catharos ad Reginoldum Episcopum. Alibi vocatur Ecbertus Schonaviensis.
4579. Gregorii VII. Papæ Registrum.
4581. & 4582. Sixti III. Papæ & Martyris libelli de divitiis, & de malis Doctoribus.
4598. Guillelmi Monachi S. Dionysii Chronica ab origine mundi usque ad annum 1307.
4647. & 4648. Melchioris Cani annotationes in secundam secundæ D. Thomæ.
4658. Baptistæ de Varano Epistolæ.
4666. fol. 61. Picus Mirandulanus pro Hieronymo Savonarola contra Samuelem Cassinensem.
4670. Volumen diversarum rerum spectantium ad Religionem Jesuitarum; de eorum abusibus ac reformatione, Hispanice.
4674. & 4675. Apologia Fratrum Prædicatorum Hispaniæ adversus assertiones Ludovici Molinæ Societatis Jesu.
4676. Varia super absolutione Henrici IV. cod. inscriptus Navarra.
4713. Francisci Marcaldi de Maria Regina Scotiæ.
4723. Picus Mirandulanus de vita Savonarolæ.
A 4726. ad 4739. Varia Ceremonialia.
4738. Augustini Patricii Ceremoniale.
4739. Paridis de Crassis Ceremonialia.
4740. & seq. Ordines varii.
A 4743. ad 4772. Pontificalia, Breviaria & Missalia antiqua.
4773. & 4774. Martyrologia.
4789. Constitutiones Regni Jerosolymitani.
4790. Constitutiones Galliæ, seu Ordo judiciarius in Gallia observari solitus.
4795. Fratris Gilæ Politica, seu de regimine Regis & Principum.
4809. Anonymi historia Veneta ad ann. 1432.
4812. Augustini Justiniani descriptio Insulæ Corsicæ.
4821. Biblia in Rima Italica.
4824. Epistolæ diversorum.
4841. S. Benedicti Regula Italice.
4844. Paterii compilatio ex dictis B. Gregorii.
4845. Humberti Cardinalis Responsio contra Nicetam Pectoratum Monachum.
5848. & 4849. S. Benedicti Regula & Martyrologium.
4853. Petrus de Luna quondam Papa de consolatione Theologiæ.
4859. Biblia Gothica cum annotationibus.
4860. Joachimus de vita Solitaria, & alia plurima opuscula.

4861.

4861. Ejusd. Concordantiæ Novi & Veteris Testamenti.
4872. Petri de Monte Episcopi Brixiensis Epistolæ & alia opuscula.
4873. Epistolæ Decretales Summorum Pontificum.
4874. Joannis Curopalatæ Compendium historiarum.
4875. Anonymi Compendium historiæ Græcorum Principum Christianorum.
4877. fol. 83. De Comitissæ Mathildis gestis.
Ibid. fol. 29. Epitaphia reperta in suburbio Ancyræ.
4879. Joannis Cassiani Collationes.
4880. Burcardi Vormaciensis Decretum.
4881. Roderici Calaguritani varia opuscula.
4882. Constitutiones Ecclesiæ Paduanæ Hildebrandi Episcopi Paduani, & alia ad historiam Paduanam spectantia.
4885. Concilium Aquisgranense sub Ludovico Pio.
4886. Varia Concilia Hispaniæ.
4887. Concilia Hispaniæ impressa collata cum manuscriptis codicibus a Gaspare Quiroga Episcopo Conquensi.
Ibid. fol. 304. Epistolæ quædam collectæ ex Lucensi codice Leonis Papæ II. & Benedicti Papæ II.
4888. Varia Concilia Hispaniæ per eumdem Gasparum, inter quæ extant fol. 67. Toletanum anni Christi 1323. fol. 76. Toletanum anno 1324. fol. 82. Toletanum anno 1326.

Ex Indice ejusdem Tomi.

4138. fol. 128. An Abbates in Concilio voces habeant.
3977. fol. 58. De abjuratione Imperatoris publice facta.
4155. fol. 141. Acta Capituli Generalis Romæ celebrati in Conventu Minervæ.
4025. fol. 264. Actuum Apostolorum Fragmenta.
4576. fol. 315. Alberti Pighii præfatio in librum de Regis Henrici Angliæ matrimonio.
4922. fol. 21. Alexandri Medicei Investitura per Carolum V.
4064. fol. 94. Ambrosii Monachi interpretatio lib. Manuelis Calecæ contra errores Græcorum.
4168. & 4169. fol. 148. Anastasii Bibliothecarii interpretatio VII. & VIII. Synodi Constantinopolitanæ.
4674. fol. 336. Apologia Prædicatorum adversus assertiones Ludovici Molinei.
3922. fol. 20. De Aqua Augusta, seu Vasconia.
3922. fol. 16. De Aquileiæ Patriarchis Chronica.
4882. fol. 392. Aquileienses Patriarchales Constitutiones.
4125. fol. 117. & 118. Archangelus Ferosius de potestate Papæ.
4177. fol. 149. Archiepiscopatuum, Episcopatuum Franciæ Literæ ad Bonifacium VIII. & alia.

4322. fol. 209. Attonis Vercellensis Episcopi Epistolæ, & opuscula quædam.
Item 4323. fol. 210.
4832. fol. 370. Auctores qui scripserunt in qualibet scientia carmine Italico.
3933. fol. 40. pro Avenione Literæ Caroli Regis Franciæ.
3934. fol. 41. In Bacberacensi Dieta responsio data oratoribus Regis Franciæ.
4613. fol. 325. Bartholomæus Facius de causa belli inter Gallos & Britannos.
4841. fol. 774. Sancti Benedicti Regula.
Item 4848.
Item 4849. fol. 378.
Item 4137. fol. 127.
4860. fol. 381. De ejusdem Sancti Benedicti vita, Regula, &c. Joachimus, &c.
4004. fol. 75. Benedicti Papæ XIII. impositiones novi subsidii, prorogatio Concilii Perpinianensis & alia, &c.
4862. fol. 382. Sancti Bernardi Epistola ad Canonicos Lugdunenses.
4130. fol. 120. Ad Bonifacii Carthusiæ Tractatum Responsio Petri Cameracensis.
Item 4152. fol. 138.
4177. fol. 149. Bonifacii Papæ VIII. instructio data Oratori suo ad Regem Franciæ eunti.
3924. fol. 34. & 35. Britanniæ status: articuli quos petunt à Rege sibi renovari, Latine & Gallice.
3978. fol. 61. Burdegalensi Diœcesi Vacantiarum reservatio per Clementem V.
3922. fol. 16. Caroli VII. Franciæ Regis ordinationes super rebus Ecclesiæ.
4136. fol. 124. Ejusdem Pragmatica reductionis, &c.
3996. & 3997. fol. 74. Caroli Franciæ Regis Pragmatica Sanctio, &c.
3933. fol. 40. Caroli IX. Franciæ Regis Literæ anno 1565. pro Avenionensibus.
3934. fol. 41. Caroli VII. Franciæ Regis Edictum pro observatione quorumd. Concil. Basileens. &c. & alia ejusdem.
4152. fol. 338. ad Carthusiæ Priorem Epistola, &c.
4798. fol. 357. De Castellæ Regoi rebus & Chronica.
3924. fol. 27. Ex Cencio de donatione Caroli & Pipini, &c.
3994. fol. 73. Omnes Constitutiones Summorum Pontificum a Benedicto XII. infra.
4380. fol. 238. Cornelii Parisiensis Oratio de translatione Testamenti.
3923. fol. 25. Cosmæ & Laurentii de Medicis Litteræ de morte Patris.
4004. fol. 76. Didaci Ramires Arch. Toletani Testamentum.
4854. fol. 380. Sancti Dionysii vita.
4120. fol. 116. Dominicus Torcellanus Episcopus de potestate Papæ.
Item. 4121. 4122. 4123. fol. 117.
4159. fol. 145. Ecclesiastica Sratuta Caroli Magni, Ludovici, Lotharii, &c.
3726. fol. 343. De Eduardi Angliæ Regis exequiis.
3933. fol. 39. Epitaphia quædam.
Item 4663. fol. 333.

4322. fol. 209. In Sancti Eusebii Vercellensis Episcopi depositione Sermo.

3996. fol. 74. Friderici Imperatoris III. Litteræ invitatoriæ Regem Franciæ ad Moguntinam Dietam.

4185. fol. 151. Felicis Papæ V. Bulla ad Regem Franciæ, & alia, &c.

4490. fol. 293. Galliæ Urbium, Provinciarum & Regionum nomina.

4834. fol. 371. Gallus quid significet ante Ecclesiæ fores.

4192. fol. 159. Genealogia Ducum Mediolani.

4598. fol. 321. Guillelmi Sancti Dionysii Monachi Chronica.

4847. fol. 376. Guillelmus Parisiorum Archiepiscopus damnator errorum.

3920. fol. 13. Jacobi Papiensis Concio habita contra Cardinalem Atrebatensem.

3998. fol. 75. Yvonis Carnotensis Epistolæ.

3961. fol. 53. Monasterii Montis Cassini librorum & scriptorum Index.

4139. & 4140. . . . . Linguæ trium statuum, Littera de Ecclesiæ pacis reformatione, & de Petri potestate ex Sanctis Patribus.

3944. Variæ Seripandi Cardinalis Literæ.

Inventarium Tomi VI.

4896. Concilium Aquisgrani anno Domini 816.

Ibid. fol. 50. An qui habuit concubinam, eâ dimissâ, possit in Episcopum vel Archiepiscopum eligi.

Ibid. fol. 343. Synodus Archiepiscopalis Cardinalis Moguntini

4898. Relatio Bonifacii Legati Sedis Apostolicæ è Francorum partibus de quibusdam Hæreticis, & illorum causæ discussio & finis tempore Zachariæ Papæ.

4899. Anonymi descripta ex vetusto libro qui asservatur in Archivis Ecclesiæ Mutinensis, in 12. partes divisa, de actis Synodi Ravennensis.

4905. Ludovici Pontani Tractatus de potestate Ecclesiæ & generalium Conciliorum, & alius ejusd. Tractatus ad Ducem Sabaudiæ. fol. 23.

Ibid. fol. 35. Cardinalis Cameracensis Tractatus de Ecclesiastica potestate.

Ibid. fol. 67. Tractatus de potestate Ecclesiæ & Papæ Anonymi. Basileæ 1434.

Ibid. fol. 149. Cedula facta in Conclavi Avenionensi in electione Petri de Luna.

Ibid. fol. 175. Joannis de Turre-Cremata Responsio super potestate Papæ & Concilii Generalis.

Ibid. fol. 225. Sermo Cancellarii Parisiensis super Processionibus faciendis, pro Magistro Prospero Regis Romanorum ad Petrum de Luna Oratore.

Ibid. fol. 234. Vicarii Biterrensis Tractatus de potestate Papæ supra Concilium.

Ibid. fol. 309. Antonii de Cannario Tractatus de potestate Papæ supra Concilium.

4906. Gregorii Papæ VII. Registrum Epistolarum & Conciliorum.

Item 4907.

4908. Sancti Gregorii Papæ I. Epistolæ.

Item Epistola Pilati ad Tiberium Cæsarem de morte Christi. fol. 457.

Item fol. 457 De diluvio Urbis & peste tempore Sancti Greg. Papæ.

4909. 4910. & 4911. Alphonsi Ceccarelli de nobilitate almæ Urbis Romæ.

4912. Pontificum & Cardinalium eorumque creationum Historia brevis Anonymi.

4913. Epistolæ diversorum Italicæ & Latinæ ad Cardinalem Alciatum, ad Gregorium XIII. & ad Cardinalem Sancti Sixti, & alia varia.

4917. Pauli Diaconi Historia Longobardorum.

4920. De Gallica Domni Petri Damiani profectione & ejus Ultramontano itinere. fol. 48.

4922. Donizo Presbyter de gestis Comitissæ Mathildis carmine; in principio de thesauro ab ea Romam misso.

4923. Libellus absque nomine auctoris contra negantes plenitudinem potestatis Papæ.

4924. Ruperti Cardinalis Gebennensis Epistola ad Carolum Imperatorem de commendatione & creatione Urbani Papæ VI.

Item Collegii Cardinalium Epistola ad eumdem Imperatorem super eodem.

Item Epistola quorumdam Cardinalium ad infamandum Urbanum VI.

4925. Eleutherii Cardinalis de Missarum mysteriis.

4926. Hildeberti Cenomanensis Epistolæ.

4927. Varia super electione Urbani VI.

4928. Breviarium Monasterii Sanctæ Sophiæ Beneventi.

4932. Jacobi Cardinalis Sancti Georgii Vita Cælestini V.

4933. Ejusdem Vita Bonifacii VIII.

4936. Chronica Roberti Guiscardi.

Ibid. fol. 27. Chronica Trium Tabernarum, & Civitatis Cantafarii (in Regno Neapolitano) & variæ Bullæ Calixti II. ad Episcopum Trium Tabernarum.

Ibid. fol. 43. Chronica Civitatis Salerni.

4937. Historia Romana ab obitu Adriani VI. ad Clementem VII.

4939. Chronica Ecclesiæ Sanctæ Sophiæ prope Beneventum & ejus Privilegia litteris Longobardicis.

4941. Gerardi de Mauritio Vincentini Chronica Ezelini.

4942. Alexandri Papæ V. electio in Concilio Pisano.

4943. Petri Flandrini Cardinalis & aliorum varii Tractatus de Schismate.

4945. Concilium Nicænum copiosius quam in impressis.

4947. Chartularium Ecclesiæ Sancti Sepulchri Jerosolymitani.

4948. Fragmentum Ecclesiasticæ Historiæ charactere Longobardico.

4949. Rolandi Paduani Chronica Marchiæ Tarvisinæ libri 12.

4952. Petri Chrysologi Sermones.

4953. fol. 34. Andreæ de Scobar Hispani Ordinis S. B. Episcopi Magarensis contra Græcos.

4956. Varia de Concilio Basileensi.

4957. Epistolæ variæ Innocentii III. Innocentii IV. Gregorii IX. Urbani IV. & aliorum contra Fredericum Imperatorem.
4958. Martyrologium Cassinense Litteris Longobardicis, ubi Catalogus Abbatum Cassinensium & Necrologium.
4961. Variæ super controversia Liberii & Felicis Epistolæ.
Ibid. Notitia de constructione Ecclesiæ S. Pauli.
4964. Comitum Marsorum, &c. Historia.
4970. Chronica Romanorum Pontificum a Sancto Petro ad Stephanum III.
4972. Formularium diversarum Ceremoniarum & diaria varia.
4573. Rituales varii a Panvinio collecti.
4982. Capitularia Regum Francorum.
4984. Gesta Concilii Constantiensis.
4990. Constitutiones diversorum Romanorum Pontificum.
4991. & 4992. Variæ lectiones Operum S. Augustini ex manuscriptis Codicibus Bibliothecæ Vaticanæ.
4993. Pauli Bucantii Diarium Ceremoniarum.
4998. Index Archivii Ecclesiæ Cathedralis Mutinensis.
4999. Varia dictamina Epistolarum.
5000. Historia Longobardorum, & alia Romanorum Pontificum.
5001. Idem.
5003. Poenitentiale Romanum vetus.
5007. Vitæ plurium Episcoporum.
5009. & seqq. Christophori Cabreræ Opera.
5046. Anonymus de Sacramentis Ecclesiæ & Sacris ritibus.
5049. Constitutiones Ord. Sancti Marci Mantuani.
5051. Juliani Toletani Episcopi lib. 3. P g nosticorum.
5053. Salvianus Massiliensis de Providentia.
5066. Joannis de Deo libellus dispensationum.
5070. Joannis Lotharingi liber Ligni vitæ moralis.
5076. Timothei Veronensis Canonici Regularis lib. 2. in Sanctam rusticitatem litteras impugnantem.
5087. fol. 86. Paschasius de corpore & sanguine Christi.
5089. Rufini Ecclesiasticæ Historiæ libri XI.
5099. Cypriani Episc. Carthaginensis opera.
5105. Ebrardi Epistolæ.
Ibid. fol. 76. Epitaphium Reginæ Annæ.
Ibid. fol. 84. Elegia in obitum Claudiæ Reginæ Galliarum.
5110. fol. 18. Bertrandi Epistola ad Remundum Castri Ambasii Dominum super gubernatione rei familiatis.
5122. Frontinus de Aquæductibus.
5140. Sebastiani Salvini Epistolæ ad diversos.
5149. Symmachi Epistolæ.
5167. Carmina & Epistolæ variorum.
5205. Francisci Speruli gesta Cæsaris Borgiæ.
5207. Macrobii Saturnalia.
5216. Grammatici antiqui plurimi.
5219. Sidonii Apollinaris Opera.
5220. Joannis de Capistrano & aliorum Epistolæ.
5221. Idem.
5223. Jani Parrhasii Epistolæ.
5234. ad 5250. Variæ antiquæ Inscriptiones.
5251. Dictiones & Litteræ antiquæ.
5254. Provinciæ Umbriæ Historia.
5256. Gesta Joannis Procitæ contra Carolum Regem Siciliæ.
5259. Historia Pontificum Romanorum à Gregorio V. ad Paulum IV. cum insignibus.
5261. Historia diversarum Urbium.
5263. Carrariensis Familiæ Historia.
5264. Georgii Bevilaquæ Historiæ de Bello Gallico lib. 3.
5265. Historia Jerosolymitana abbreviata.
5267. Flodoardi Historia Remensis Ecclesiæ.
5269. Historia Veneta Anonymi.
5271. Anonymi de viris & Scriptoribus illustribus.
5275. Chronica Venetiarum Anonymi.
5276. Ægidii Juliani Historia Veneta. vol. 4.
5280. Michaëlis Ursini Pontificis Polæ de antiqua Venetorum origine & regione.
5281. Idem & 5282.
5283. Elasii Bonacursii Historia Venetorum.
5285. Jacobi Tiepoli Statuta & Leges Venetorum.
5286. Aquileiensium & Gradensium Præsulum Historia.
5287. Joannis Villani Chronica Florentina.
5288. Francisci Celii Marchesii nobiles familiæ urbis Neapolitanæ.
5289. Manfredorum Familiæ Historia.
5291. Ricobaldi Ferrariensis Pomerium.
5292. Joannis de Mandevil Anglici Itinerarium.
5294. Stephani Infesturæ Diarium.
5296. Camilli Capilupi Stratagema Caroli IX. Regis Franciæ contra Hugonotos.
5297. & 5298. Andreas Bilius Mediolanensis de rebus Italicis, & commentaria Historica.
5302. Index super quibusdam regestis Pontificum.
5303. Acta a Sacra Facultate Theologiæ Parisiensis in negotio Bibliorum lingua vulgari, nomine Renati Benoist Doctoris, evulgarorum anno 1567.
5310. Alphonsi Ceccarelli Historia Ecclesiæ Mediolanensis.
5311. Varia pro Historia Urbevetana, Faventina & Ferrariensi.
5312. Alphonsi Ceccarelli Bibliotheca Historiarum.
5313. Joannis Clerck Oratio pro Henrico VIII. Angliæ Rege & alia.
5314. Laurentius Valla contra donationem Constantini.
5315. Theodori Lælii Oratio ad Regem Francorum in qua justitia Investituræ Siciliæ defenditur nomine Pii II. Papæ.
5317. Horatii Cardaneti Epistolæ & Orationes.
5318. Joannis de Lago & aliorum Epistolæ.
5326. Inscriptiones variæ antiquæ.
5346. Angeli Barbati Parenesis pro erudiendis Clericis.
5348. Benedicti Canonici Sancti Petri Ceremoniale.
5354. Varia ad artem Bombarderiorum spectantia cum figuris.
5356. Varia pro Historia Dominorum de la Scala Veronensium.
5358. Francisci Maturantii Perusini Epistolæ & Orationes.

5359. Leges Longobardorum & Capitularia.
5375. Petri Hispani Thesaurus pauperum.
5382. Compendium Magistratuum Regni Neapolitani.
5384. Nicolaus de Clemangis de Præsulibus Simoniacis.
5391. Florentinorum insignia.
5398. Fulvii Ursini emendationes ad Tertullianum & Lactantium Firmianum.
5404. Petri Blesensis Epistolæ.
Item ibid. Joannis XXII. Epistolæ contra Estenses.
5406. Nicephori Constantinopolitani Chronographia.
5407. Effigies variæ SS. Pontificum ex picturis antiquis desumtæ cum suis Inscriptionibus & coloribus.
5409. Effigies Sacræ ex diversis Cimiteriis antiquis desumtæ.
5412. Menologium Græcorum.
A 5413. ad 5418. Martyrologia.
5419. Necrologium, Martyrologium Sancti Laurentii apud Beneventum, Regula S. Benedicti, &c.
5421. Regum Gothorum & Hispaniæ Historia ad annum 1379.
5422. Joannis du Tillet compendium Historicum Belli adversus Hæreticos Albigenses ad Henricum Cardinalem Cajetanum.
5429. & seqq. Varia super Jurisdictione inter Sedem Apostolicam & Regem Hispaniæ in Regno Siciliæ & Mediolano.
5450. Apologeticus adversus protestationem Henrici Borbonii asserti Regis Navarræ, & Henrici Condensis quondam Principis intercedentium adversus declarationem Sixti V. contra eos factam, & protestatio prædicti Regis.
5454. Varia super statu Regni Galliæ ab anno 1564. ad an. 1591.
5469. De Religione Christiana in Livonia.
5478. Varia super emptione Civitatis Aveoionensis & Comitatus Venaissini.
5481. Hannibalis Grassi Episcopi Faventini de jurisdictione universali Summi Pontificis in temporalibus ad Sixtum V.
5495. Laurentii Beli Opusculum de potestate Pontificia creandi & destruendi Potestates & dignitates sæculares in toto Orbe terrarum ad Pium V.
5498. Hieronymi Manfredi Tractatus contra Hugonotos ad Sixtum V.
5509. Statuta Ecclesiæ Cremonensis an. 1477.
5522. Diaria diversorum ab obitu Bonifacii VIII. ad Alexandrum VI.
5553. Varia scripta Ducis de Feria & aliorum super Monarchia Siciliæ.
5558. Jacobi le Bossu Doctoris Sorbonici concio habita Nannetis anno 1591. contra Senatusconsultum Turonense ab Harlæo Primo Præside prolatum, quo Bullæ Gregorii XIV. quibus Clericis præcipiebatur, aliique monebantur ut ab Henrico Borbonio se disjungerent, flammis impie fuerunt adjudicatæ, coram Senatu ac populo Nannetensi, magna cum omnium Ordinum celebritate, ad Clementem VIII.
5560. G. Volaterrani Volumen antiquarum rerum Basilicæ duodecim Apostolorum de Urbe.

5563. Sixti V. vita incerto autore.
5584. Nicolai Harpesfildi (*infra legitur* Hargeisfeildi) Angli Historia Anglicana. vol. 4.
5595. Acta Concilii Pisani.
5597. & 5598. Acta Concilii Constantiensis & varia in sequentibus.
5609. & seqq. Varia super Communione sub utraque specie.
5617. Epistolæ diversorum Pontificum.
5611. Epistola Clementis Papæ VI. ad Odonem Ducem Burgundiæ de Communione sub utraque specie.
5621. Francisci Petrarchæ Epistolæ.
5626. De gestis tempore Pauli II. plurima.
5636. Ludovici de Branca Diarium Ceremoniarum ab anno 1513. ad 1521.
5638. Gregorii Papæ VII. & aliorum variæ Epistolæ.
5641. Variæ diversorum Epistolæ ad Cardinalem Sancti Marci & alios.
5642. Nicolai Franchi Epistola ad diversos.
5646. Alulfi Monachi Tornacensis liber inscriptus Gregorialis ex operibus Sancti Gregorii Magni defloratus.
5675. Augustini Fivizani Libellus de ritu Corporis Christi deferendi ante Romanum Pontificem iter agentem, scriptus ad Gregorium XIII. Papam.
5684. & seqq. Cæsaris Cardinalis Baronii Annalium Ecclesiasticorum Tomi 12. Originalia manu auctoris scripta.
5705. Baldrici Archiepiscopi Dolensis in Britannia minori Historia Jerosolymitana.
5712. Petri Monachi Monasterii Vallium Sarnaii Ordinis Cistercienfis Historia Albigensium.
5718. Petri Diaconi expositio in Regulam S. Patris Benedicti.
5730. Petri Abbatis Tripolitani Commentaria in Epistolas Pauli ex operibus Sancti Augustini.
5734. Stephanus Byzantius de Urbibus, nomenclatura Urbium Orbis.
5735. S. Gregorii Magni Dialogorum libri quatuor Caracteribus Longobardicis scripti.
5747. Ceremoniale jussu Gregorii Papæ X. editum.
5751. Pœnitentiale Romanæ Ecclesiæ vetus; in margine hæc adduntur: à P. Marino Oratorii Domini Jesu editum.
5767. Paschasii Radberti Liber de Corpore & Sanguine Christi.
5770. Nicolai * Triveti Historia.
5775. Claudii Episcopi Taurinensis Commentaria in Epistolas Pauli, & alia quædam.
5777. Anonymi observationes de Synodis, & de Synodorum collectoribus.
5791. Pontificale vetus.
5792. Ceremoniæ observari solitæ in coronatione Imperatoris.
5818. Anonymi descriptio Historiæ patriæ Fori Julii, seu Historia Forojuliensis.
5819. & 5820. Anonymi collectio variarum Constitutionum & Legum a Duce & Consilio Venetiarum editarum variis temporibus.
5826. & 5827. Reginaldi Poli S. R. E. Cardinalis Epistolæ ad diversos scriptæ.

Item.

Item ad eundem Reginaldum alia a variis rescripta.

5840. Guidonis Pisani Chronica. A

5842. Andreæ Danduli Ducis Venetiarum Commentaria Historiæ Civitatis & Reipublicæ Venetiarum.

5844. Chartularium & alia plurima ad Historiam Monasterii Sancti Anastasii ad Aquas Salvias prope Urbem Romam siti spectantia.

5848. & seqq. Hieronymi Cardani varia Opera.

5878. Joannis Caroli Florentini Ord. Prædicatorum libri tres Commentariorum de temporibus suis.

5879. Petri Episcopi Gadicensis Statuta Synodalia anno 1474. Hispanice manu propriâ scripta.

5882. Baptistæ Poggii Vita & Gesta Domini S. R. E. Cardinalis Capranici. B

5890. Matii Podiani Perusini Epistola ad diversos, & variorum ad eumdem rescripta.

5894. Francisci S. R. E. Cardinalis Ximenis Pastorale.

5899. Anonymi collectio variorum Antiquitatis Monumentorum.

Item Dandini S. R. E. Cardinalis Epistolæ ad diversos.

Item Anonymi collectio variorum instrumentorum & chartarum pro Historia Ecclesiæ & civitatis Perusinæ.

5916. Anonymi libellus, cui titulus est: Theatrum Curiæ Romanæ.

5917. & 5918. Anonymi collectio plurium instrumentorum & Chartarum super Monarchia Siciliæ. C

5942. Jacobi Zeni Episcopi Patavini Vitæ Summorum Pontificum à Sancto Petro usque ad Clementem Papam V.

5949. Vetus Martyrologium, Necrologium, & Regula Sancti Benedicti ad usum Monasterii Sanctæ Mariæ de Gualdo Ord. Sancti Benedicti Diœcesis Beneventanæ, caracteribus Longobardicis scriptum.

5952. Eusebii Cæsariensis & Prosperi Aquitanici Chronicon.

5956. Gregorii Papæ VII. Registrum Epistolarum.

5964. & seqq. ad 5973. Reginaldi S. R. E. Cardinalis Poli varia Opuscula, Epistolæ, &c. manu propria scriptæ. D

5973. Innocentii Papæ III. Vita & gesta ab incerto auctore sed coætaneo scripta.

5977. Gregorii Abbatis Monasterii Sanctissimæ Trinitatis Montis Sacri libri septem de creatione mundi, & alia quædam opuscula.

5985. Petri de Vineis Commentaria Historica de rebus gestis Frederici Imperatoris.

5994. & seqq. Miscellanea varia.

6020. Miscellanea varia.

6023. Sancti Ambrosii Archiepiscopi Mediolanensis Epistolæ.

Ibidem Sancti Cypriani Martyris & Episcopi Carthaginensis varia opuscula.

6024. Ranulphi, *forte* Freculphi, Episcopi Lexoviensis Epistolæ.

Ibid. Quædam Honorii Papæ II. Epistolæ. E

Ibid. Walterii Turonorum Archiepiscopi quædam Epistolæ, & alia nonnulla.

Ibid. Paschalis Papæ II. quædam rescripta, & aliæ nonnullæ hujus temporis Scriptorum Epistolæ.

6025. Leonis de Sancto Victore Presbyteri Parisiensis liber dictus Octateuchus, sive Historiarum Veteris Testamenti libri 12. carmine descripti.

Ibi desinit Inventarii Manuscriptorum Codicum Bibliothecæ Vaticanæ Tomus 6.

Sequitur ejusdem Tomi Index in quo varia Opuscula auctorum referuntur, & in quo ea quæ sequuntur notatu digna mihi visa fuere.

5119. Ambrosii Camaldulensis Oratio pro Eugenio Papa IV. ad Sigismundum Imperatorem.

5053. Ejusdem Ambrosii Camaldulensis quædam Epistolæ.

5516. & seqq. ad 5526. Varia de fundatione, dotatione & regimine Collegii Anglicani Romæ.

5144. Antonii * Carbarensis Epistolæ ad diversos.

5666. Diversorum Auctorum Dissertationes pro & contra Conventum Augustanum, seu Confessionem Augustanam.

5302. Avenionensis Palatii & Comitatus Venaissini Chartarum & Archivii Inventarium.

4905. Bonifacii Papæ VIII. Fidei professio.

5235. & 5244. Anonymi collectio monumentorum & Chartarum ad Historiam Ecclesiæ & Civitatis Brixiensis spectantium.

5256. Variorum libelli de Caroli V. Imperatoris origine, & plurima ad Historiam & Vitam hujus Imperatoris spectantia.

6381. Anonymi Tractatus de tribus primis Civitatibus Italiæ.

5451. Philippi Boschilii liber cui titulus est, Diadema Dei.

5999. Anonymi Præcepta & Formulæ scribendarum Epistolarum.

5695. Commentaria Historica, seu Chronicon dictum Fasciculus temporum cum figuris.

5464. Frederici Merii Ordinationes Missæ.

5542. Francisci Suarez Panegyricus dictus ad Sixtum V. Papam.

5393. * Henrici Hubbii (*al.* Ubbii) Frisiæ Descriptio.

5666. Anonymi Dissertatio, per quem Rex Galliæ ungitur & consecratur.

5550. Petrus Calvetius de Galliæ Regno pacando.

4931. Gesonis (*al.* Gezonis) Liber de Sacramento Corporis Domini.

4982. Gilberti Porretani Episcopi Pictaviensis assertiones.

5696. De Sancti Goboldii vita & gestis, Anonymi collectio ex diversis Auctoribus & instrumentis.

6220. Gothardi cujusdam nonnullæ Epist.

5421. Gothorum Regum, & Hispaniæ Regum Historia.

5514. Anonymi Carmen in reconciliatione Henrici IV. Francorum Regis cum Ecclesia.

5669. Hieronymi Benevolentii expositio in Sanctos Gallos.

5317. Horatii Cardanetti Epistolæ ad diversos. Rescripta ad eumd. & ejusdem variæ Orationes.
5516. Jesuitarum quorumdam Epistolæ ad Sedem Apostolicam, & aliæ ex India scriptæ.
5506. Anonymi descriptio historica Diœcesium quæ extant in India.
5565. Item Anonymi Indicum itinerarium, seu nomenclatura plurium Urbium & locorum Judiæ.
5302. Joannis de Arze consultatio de Breviario novo Romano tollendo.
4912. Joannis Baptistæ Glavii oratio de vita & gestis Thomæ de Vio Cardinalis Cajetani.
5103. Joannis Baptistæ Trevisani Tractatus de publicis dignitatibus.
5382. Joannis Baulezæ Laudunensis dissertatio historica de miraculo Corporis Christi.
5007. Joannis Diaconi vita & gesta plurimorum Episcoporum Ecclesiæ Neapolitanæ.
4999. Joannis Galeatii virtutum diffamatoria, seu commentaria historica de vita & gestis ejusdem.
5057. Joannis de Parma Libellus cui titulus est: de Civitate Christi.
5502. Joannis Vincentii Passelini Epistolæ ad diversos scriptæ & ejusd. Carmina.
5186. Josephi Cantelmi Conatus varia opuscula metrice scripta.
5256. Josephi Compagne Lucensis Tractatus historicus de vera Caroli V. origine.
5566. Isabellæ Cervoni dissertatio, sive oratio pro expeditione Ferrariensi ad Clementem Papam VIII.
4918. S. Isidori junioris Hispalensis Episcopi Liber de Christo.
5255. & seqq. Variæ diversorum auctorum ad plerasque orbis Regiones itinerum descriptiones.
5385. Itinerarium a Roma versus Scotiam.
5212. Julii Severiani Tractatus de disciplinis.
4470. Joannis Baptistæ Pontani Tractatus de Ecclesia Lateranensi.
5393. Leunis cujusdam Commentaria historica de rebus Neapolitanis, ubi plurima ad Historiam Neapolitanam spectantia.
5473. Lucæ Antonii Veneruccii Liber cui titulus est: Magistratus Christianus.
5243. Ludovici Rodani collectio inscriptionum veterum e diversis Cœmeteriis, & locis erutarum.
4921. Manini Cluniacensis Liber cui titulus est: Interpretatio Sententiarum Patrum Ægypti.
4922. Dionysii Presbyteri Commentaria historica de vita & gestis Mathildis Comitissæ.
5392. Matthæi Bruni Epistolæ ad Camillum & alios. Variæ etiam ad præfatum Matthæum scriptæ.
5236. Anonymi collectio antiquitatum Mediolanensium.
5129. Mellini Anglici Epistola de Ecclesiæ pastoribus.
5626. Michaelis Canesii Commentaria historica de vita & gestis Pauli Papæ II.
5243. Michaelis Regiensis collectio veterum inscriptionum, & monumentorum.
5302. Nomenclatura Auctorum ab Onuphrio Panuino visorum & collectorum.
5305. Petri de Anguillar descriptio historica Diœcesium quæ sunt in Indiis.
5551. Petri de * Maliis Tractatus historicus de Ferrariæ Statu, Dominio, &c.
5336. Perleonis varia opuscula.
5003. Vetus pœnitentiale Romanum.
5666. Anonymi Regni Polonici historica descriptio, urbium, & locorum nomenclatura, regiminis modus, &c.
5562. Scipionis Jardini Tractatus de Pontificatu Romano.
5563. Octaviani Vestrii dissertatio de Pontifice laudando & non laudando.
5608. Pragensis Studii Epistolæ Encyclicæ de fama, vita & gestis Joannis Hus.
5242. Ramberti cujusdam collectio veterum inscriptionum e variis Cœmeteriis & Monumentis erutarum.
4896. Ricardi Cenomanensis Tractatus de Sacrificio Missæ.
5234. Anonymi dissertatio historica, cui titulus est: Romæ antiquæ effigies.
5258. Davidis Subilis Romanæ urbis officialium & dignitatum veterum Tabula.
5256. Placidi Ragasoni relatio historica de Statu Regni Siciliæ ad Rempublicam Venetam data.
5255. De Siriarum Regno, situ, moribus incolarum, regimine, & alia plurima.
5622. Tristani Calei dissertatio historica de nuptiis Ducum Mediolani.

Ex Tomo septimo.

6027. B. Thomæ Cantuariensis Episcopi & Martyris vita, incipit: *Post summi*, &c.
6029. Historia de Bellis Gothorum in Italia ab Anonymo, incipit: *Bella Gothorum*, &c.
6049. & 6050. Psalmorum expositio ex Patribus. Incipit: *Quid gloriaris & Domine exaudi*, &c.
6057. Ennodii varia opera, Incipit: *Quousque me*, &c.
6064. Antiquissimarum Scripturarum copia in cortice arborum exaratara, a Jacobo Grimaldo collecta.
5678. Agapiti Diaconi præcepta ad Justinianum Imperatorem.
3740. Alexandri Patriarchæ de paupertate Christi.
1194. Amphilochius Episcopus de vita S. Basilii.
3848. S. Antonii Abbatis Epistolæ.
1665. & 169. Aratoris Historia Evangelica ad Vigilium Papam.
317. Arnobius in Psalmos.
306. & 1146. Idem de divinis officiis.
4322. & 4323. Attonis Vercellensis Episcopi opera.
1340. S. Augustini Cantuariensis Episcopi quæstiones.
1611. Ausonii opera varia.
Item 3152. & 3683.
4314. Ambrosius Autpertus de conflictu virtutum & vitiorum.
Item in Apocalypsim 1306. & 477.
5705. Baldrici Dolensis Archiepiscopi opera.
994. 404. 1253. & 5055. Brunonis Signiensis opera.

650. 98. Cæsarii Arelatensis ad Monachos & de perseverentia.
2414. 70. S. Columbani Abbatis quædam opuscula.
4274. & 195. Didymus de Spiritu Sancto.
1353. 78. Dionysii exigui Collectio Canonum, & alia opuscula 1548. fol. 138.
1488. 1998. 4518. Hegesippi opera.
4925. Eleutherius Diaconus de Missæ mysteriis.
630. 72. 1199. 1340. 3803. 3786. Ennodii opera.
5051. & 5053. S. Ephrem varia opera.
2694. fol. 160. Epiphanius Cypri Episcopus de Religione Christiana.
5704. Idem in Cantica.
1188. 4851. 5052. Evagrii Presbyteri varia opera.
3499. S. Eucherii Lugdunensis de contemtu mundi.
1321. 4276. Facundi Hermianensis opera.
1783. Fulberti Carnotensis opera.
5267. Flodoardi Remensis opera.
3786. & 3869. 1188. Fortunati Pictaviensis opera.
1869. Freculphi Lexoviensis opera.
82. & 642. 587. & 459. Fulgentii opera.
389. 1243. 4586. Gaudentii Brixiensis Sermones & alia.
511. 421. 655. 939. Gennadius de viris illustribus, & alia.
511. 421. Gezo de Corpore & Sanguine Domini.
3674. & 901. Hervei Dolensis opuscula.
4926. Hildeberti Cenomanensis Episcopi opera.
Item 662. & 3841.
3843. & 3845. Humberti Sylvæ Candidæ opera.
4877. fol. 390. Ildefonsus Toletanus de viris illustribus.
262. 1041. 4259. 181. Joannis Climaci Scala & alia.
1058. Joannis Presbyteri opuscula.
4259. Joannis Raytensis Abbatis ad Sanctum Joannem Climacum.
990. Jonas Aurelianensis de institutione Laïcorum.
1220. & 5051. Juliani Toletani opera.
3837. & 3838. Ivonis Carnotensis opera.
215. & seqq. Lactantii Firmiani opera, ad ea emendationes Fulvii Ursini 5398.
3542. S. Macarii Regula.
4951. S. Maximi Sermones.
3822. & 1195. Methodii opuscula.
3558. 2012. 5406. 5626. Nicephori Constantinopolitani opera.
485. 381. & 650. Nilus Monachus de octo vitiis.
5696. Odonis Cluniacensis opera.
3506. & 3542. S. Pachomii Regula.
5052. Ejusdem monita.
4587. Paschasius Diaconus de Spiritu Sancto.
4588. Paschasius Radbertus de corpore & sanguine Domini.
4844. Paterii compilatio ex dictis S. Gregorii.
2931. Petri Blesensis Epistolæ.
4950. Petri Tripolitani in Epistolas Pauli.
3789. Photius de pulsione & restitutione Ignatii.

1209. Victoris III. Dialogus cum Theophilo.
3836. Procli Episcopi Constantinupolitani Homiliæ.
644. & seqq. Prosperi Aquitani opuscula.
535. 2766. & aliis, Prudentii opera.
4841. 4848. & 4849. Regula S. Benedicti.
3539. Regula S. Basilii.
4579. 1267. & aliis, Remigii Autissiodorensis opera.
554. & 5053. Salvianus Massiliensis de providentia.
2945. Severi Sulpitii opera.
3584. 1212. Sophronii Patriarchæ Pratum spirituale.
1069. Victor Antiochenus in Evangelium Marci.
2006. Victor Vitensis de persecutione Vandalica.
1252. S. Zosimi Abbatis dicta.
2906. Benedicti de Anania Epistola ad Vinciguarram.
5419. Ex Obituario Monasterii S. Laurentii Monialium prope Beneventum, Longobardicis literis scripto.
4958. n. 697. Martyrologium Monasterii Montis Cassini Longobardicis literis scriptum, & in fine Catalogus Abbatum illius Monasterii.
2227. Juli Firmici Materni junioris liber Matheseos.
4586. Gaudentii Episcopi Brixiensis conciones. Habentur etiam in cod. 1243.
Codex 1235. Zenonis Veronensis opera. *Incipit:* Tractatus Zenonis nobilissimæ ac magnificæ civitatis hujus Veronensis Episcopi & Pastoris Sanctissimi. 1. *incipit*: Pudicitiam qui colit. 2. *Quis Resurrectionem negat.* 3. *diligentissime Fratres charissimi.* 4. *Et si beata diversis vita.* 5. *Nec singulare nec frivolum est.* 6. *Nec otioso curru.* 7. *Nisi quis hostem*, &c. Extant Tractatus numero 62. Ultimus de Abraham. Alius item additur Tractatus de Petro & Paulo. Incipit: *Venerabilis Antistes Christi, communis autem pater.* Sequitur in cod. S. Vigilii Episcopi de laudibus Beatissimorum Martyrum Sizinni, Alexandri & Martyrii. Incipit: *Ad Sanctas aures novus caritatis hospes.* Sequitur in codice Hymnus in Natale S. Zenonis. Incipit: *S. Zenonis Præsulis Hymnus Christo deferimus.* Codex sæculo 13. aut 14. scriptus videtur.
Codex 437. Augustinus de Civitate Dei. Codex sæculo 13. scriptus.
Item cod. 425. sæculo 12.
Codex 434. Idem Divus Augustinus de Civitate Dei per Joannem de Lumel, 1460. scriptus.
Codex 1267. Lectionarium vetus Dominica prima Adventus, Homilia Remigii Episcopi super Matthæum. Incipit: *Nomine Orientis & Occidentis.* 2. *Interrogatus Dominus a Pharisæis.* &c.
Ibid. fol. 27. Sermones Leonis Papæ de jejunio quinque. 1. *si fideliter dilectissimi.* 2. *Cum de adventu Regni Dei.* 3. *Sublimitas quidem.* 4. *Evangelicis Sanctionibus.* 5. *Præsidia, dilectissimi.*
Fol. 44. Epistola Leonis Papæ ad Flavianum Episcopum de Incarnatione Domini

contra Eutychen: Dilectissimo Fratri Flaviano Leo: *lectis*, &c. Sermo S. Leonis: *Exultemus in Domino, dilectissimi*. A

Fol. 52. Sermo Fulgentii: *Cupientes aliquid de hujus diei*.

Fol. 55. Beati Hilarii Homilia: *Satis anxie, satis*, &c.

Fol. 56. Homilia Remigii Episcopi: *Potest hoc intelligi dictum de Libro Genesis, in principio Deus*, &c.

Fol. 79. Sermo S. Leonis: *Sæpe ut nostis*, &c.

Ejusdem: *Excedi quidem*, &c.

Ejusdem: *Cum semper nos*, &c.

Ejusdem: *Quamvis dilectissimi, ineffabilis*, &c.

Ejusdem: *Semper quidem*, &c.

Ejusdem: *Omnibus quidem*, &c.

Ejusdem: *Salvator noster*, &c.

Ejusdem: *Nota quidem sunt*, &c.

Fol. 89. Beati Isidori Episcopi Sermo Nativitatis Domini: *Dies eadem causa*, &c. B

Beati Maximi Episcopi Sermones: primus *justissime Fratres*, &c. 2. *Hodie Fratres*, &c. 3. *In adventu Dominica*, &c. 4. *Hodierni mysterii*, &c. 5. *Investigabiles*, &c. 6. *In adventu Dominico Fratres carissimi*, &c.

Fol. 3. Sermo S. Leonis Papæ: *Fratres carissimi, celebravimus hesterno die*, &c.

Fol. 125. S. Eusebii Sermo: *Audite fabulam & non fabulam, sed rem gestam de Joanne Apostolo*, &c.

Fol. 132. Sermo S. Severiani Episcopi de Innocentibus: *Scelus quo tendat, quo prosiliat livor*, &c.

Fol. 139. Vita S. Silvestri Papæ: *Silvester urbis Romæ Episcopus*, &c.

Fol. 142. Homilia Beati Remigii, his verbis: *Perspicue Dominus noster quare dixit*, &c. C

Item Homilia B. Remigii Episcopi: *Primo omnium quærendum est quare dicat Mathæus*, &c.

Fol. 166. Sermo S. Leonis Papæ, primus: *Celebrate proximo die*, &c. 2. *Gaudete in Domino*, &c.

Fol. 164. Sermo Fulgentii Episcopi: *Nostis Fratres carissimi, quia dies iste*.

Fol. 170. Leonis Papæ Sermo primus *Quamvis sciam*, &c. 2. *Justum & rationabile*. 3. *Causam, dilectissimi*, &c.

Fol. 177. Fulgentii Episcopi Sermo: *Post illam Solemnitatem*, &c.

Fol. 183. Sermones Leonis Papæ primus: *Hodiernam Festivitatem, dilectissimi, Apparitio Domini*, &c. 2. *Memoria rerum ab humani generis*. 3. *Dies dilectissimi, quo primum gentibus*, &c. 4. *In hac, dilectissimi, celebritate*, &c. D

Fol. 187. B. Maximi Episcopi Sermones Primus: *Quamvis, dilectissimi Fratres, Christus salutis nostra Dominus*, &c. 2. *Ait Prophetarum præcipuus Isaias*. 3. *Nobis est, Fratres*, &c. 4. *Fratres diversa nobis Festivitas*. 5. *Licet Fratres dilectissimi, de Solemnitate*. 6. *Redemptionis nostra auctor æternus omnipotens*.

Fol. 198. B. Maximi Sermo in Epiphania: *Audistis Fratres Lectionem Evangelii*, &c.

Fol. 237. Sermones Origenis Primus: *Descendente Jesu de monte secuta sunt eum turbæ multæ*, &c. 2. *Ingrediente Domino in naviculam, sequuti sunt eum Discipuli ejus*, &c.

Fol. 244. Homilia Remigii Episcopi: *Ecce nos reliquimus omnia. Eo namque amore, quo præ ceteris respondere solebat Petrus*, &c. E

Fol. 259. S. Leonis Papæ; *Gaudeo, dilectissimi; de Religioso vestra devotionis affectu*. 12. Ejusdem: *Astruximus superiore Tractatu S. Petrum*, &c. Sæculo XI. codex scriptus videtur.

Codex 1998. Hegesippi Viri Sanctissimi, & egregii Historiographi, Apostolorumque temporibus proximi, Romanorum Bellorum adversus Judæos, & Jerosolymitani excidii, sive captivitatis Judaicæ Liber primus. Incipit: *Quia quatuor Libros Regnorum quos Scriptura complexa est Sacra, etiam pro Stylo prosecutus usque ad captivitatem Judæorum*, &c. Desinit in hæc verba: *Hunc finem habuit Herodes quem retuli*. 2. Incipit: *Libera in defuncto judicia populi*, &c. Desinit: *Quam suit detulit talis dignus exitus fuit*. 3. Incipit: *Eadem postquam Neroni nuntiata sunt*, &c. Desinit: *Pro Flagitiorum meritis pœnas dedit*. 4. Incipit: *Extinctis Taricheis maxima ex parte*, &c. Desinit: *Et jam hyemis asperitas deficiebat*. 5. Incipit: *Anno primo delati Imperii Vespasiano*, &c. Desinit: *Opes autem eorum appositus ab ipsis prius ignis consumsit*. Explicit Liber Historiarum Hegesippi eruditissimi Jerosolymitanæ subversionis a Beato Ambrosio ex græco Sermone translatus in Latinum decenter Amen. Codex Sæculo decimo aut etiam IX. scriptus videtur.

Codex 615. Sæculo X. scriptus. Homiliarium est, continens primo Homilias B. Gregorii Papæ, & ubi ad populum habitæ sint, notatur.

Fol. 65. Homilia Severiani Episcopi. Incipit: *Christus in corpore nostro manens quod omnes*, &c.

Item fol. 97. *Dominus Christus pietatis magister in Evangelio suo*, &c. Sequuntur alia quædam S. Remigii opera.

Codex 439. Augustinus de civitate Dei a Libro 1°. ad 22.um Sæculo 13° scriptus.

Codex 1987. Sæculo 12° scriptus. Hegesippi Apostolorum Discipuli disertissimi de excidio Jerosolymæ a Romanis. Incipit: *quia quatuor libros Regnorum, ut supra*

Ad calcem codicis exstant hi versus.

Solemnis, memorandus & omnibus aptus
Abbas præclaro vocatus nomine Manso.
Istum quippe locum veteri conamine structum,
Studuit ornare utriusque modis celebrare
Eximii patris Benedicti in honore beati.
Hoc opus adjungens jussit quia scribere libens
Hunc Josephi librum veterum monimenta tenentem
Annis nongentis primo & nonaginta peractis,
Postquam per Carnem Christus successit in orbem,
Quarta indictione tunc incipiente scilicet,
Jamque sedens pastor gregem sex rexerat annis.
Præstet ei Dominus & vitam tempore multo.

Codex 3859. Sæculo X. aut IX. scriptus opera Aurelii Prudentii metrica. Initio autem codicis hæc habentur: Aurelius Prudentius Clemens iste partim in Consulatu, partim in militia, partim in familiaritate Principis fuit, &c. Incipit

Incipit 1°. Cathemerinum per quinquennia *jam decem*, &c. 2°. *Peristephanon scripta sunt in cælo duorum*, &c. 3°. Liber de Beato Romano Martyre. Incipit: *Romane Christi assertor Dei, &c.* 4°. Prudentii Liber primus Apotheosis. Incipit: *Est vera secta te Magister confido.* 5°. Sequitur in codice liber ad Martigenia. Incipit: *Fratres Ephebi fossor & Pastor duo, &c.* 6°. Sequitur alius Liber Paulus dictus. Incipit: *Paulus præco Dei qui fera gentium*, &c. Desinit autem Codex: *Implentur nimio, &c.* Codex elegans est & explicationibus ac notis ubique illustratus.

Codex 423. Augustini Libri 12. de Trinitate, sæculo 12°. scripti ut videtur. Codice 3861. Hegesippi Historia 4. Libros Regnorum, &c. ut supra.

Codex 3860. Prudentii Aurelii pleraque opera; sæculo 9°. scriptus est codex, elegans quidem, sed mutilus; initium & finis desunt.

Codex 5356. Varia complectitur. 1°. Testamentum Alberti de la Scala Capitale generalis communis & populi Veronensis die 16. Januarii 1301. actum. 2°. Testamentum Grandi de la Scala Martini de la Scala Filii die 24. Novembris 1359. factum. 3°. Testamentum Domini Consignorii celebrandæ memoriæ magnifici Domini Martini de la Scala, in Palatio factum die 17. Octobris anno Domini 1375. sequuntur variæ prophetiæ Magistri Petri Paravini de Abano, &c. Fol. 28. & sequentibus. Epistolæ Bessarionis Cardinalis Nicæni ad Ducem Venetorum: aliæ ad Bessarionem Monachum & alios. Lauri Quirini Libellus de pace Italiæ. Fragmentum operum Prudentii. Item Julii Simonis Siculi epulum, &c.

Codex 5821. sæculo 9°. scriptus, Aurelii Prudentii opuscula pleraque continet, sed Codex mutilus, initio & fine caret.

Codex 3267. sæculo X. scriptus nonnulla opuscula Prudentii complectitur. Ad calcem codicis extat Anonymi veteris scriptoris Commentarium in Prudentii Carmina.

Codex 3425. sæculo 12°. scriptus Julii Firmici Materni junioris, viri clarissimi Matheseos Libri 4. Incipit: *Olim tibi hos Libellos Mavorti*, &c. Mutilus est codex & desinit in Lib. 3. circa medium.

Codex 2766. sæculo X. scriptus, pleraque opuscula Aurelii Prudentii complectitur, sed mutilus codex, principio & fine caret. In fine sunt Satyræ Juvenalis sæculo 9°. exaratæ.

Codex 463. sæculo 14°. scriptus, complectitur Libros S^{ti}. Augustini de Doctrina Christiana, de Trinitate, super Genesim ad Litteram, de quæstionibus in Genesim, in Exodum, in Leviticum, in Numeros, in Deuteronomium, in Librum Jesu Nave, de quæstionibus Evangelii, de consensu Evangelistarum, Confessionum, contra Faustum Libri 33.

Codex 451. Sæculo 13°. scriptus Commentaria S. Augustini in Psalmos 150. scripta manu mei Antonii de Carraria de Albingana.

Codex 430. sæculo 15°. scriptus, S. Augustini de civitate Dei, & in fine hæc habentur: Explicit Liber B. Augustini Episcopi de Civitate Dei contra paganos expletus die 17. Junii 1441. qui inceptus fuerat die 22. Martii præcedentis.

Codex 429. sæculo 13°. scriptus continet Libros 22. S. Augustini Doctoris de Civitate Dei contra Paganos.

Codex 432. exaratus sæculo 14°. S. Augustini de civitate Dei.

Codex 422. sæculo 13°. aut 12°. scriptus complectitur Libros D. Augustini de Trinitate.

Codex 465. elegans quidem, sed sæculo 14°. exaratus, continet Libros 4. Augustini de Doctrina Christiana.

Codex 424. sæculo 13°. scriptus, olimque Bibliothecæ Monasterii Cassinensis, continet Libros S. Augustini de civitate Dei usque ad 10.

Codex 417. sæculo 12°. aut 13°. scriptus continet Libros S. Augustini de Trinitate, de Fide, Expositionem Symboli & contra Judæos.

Codex 464. S. Augustini de Doctrina Christiana, &c.

Codex 421. D. Augustini de Trinitate; Libri 15. Sæculo 12°. scriptus videtur.

Codex 411. Joannis Chrysostomi Homilia super illud verbum Apostoli: *Modico vino utere*, quam vertit Ambrosius Monachus in Latinum. Leonardi Justiniani Veneti in vitam S. Nicolai.

Codex 466. sæculo 12°. exaratus, liber S. Augustini de Ecclesiasticis Dogmatibus, incipit: *Et Filium & Spiritum Sanctum*, &c. Habet capitula 252. ultimum est contra Pelagium ejusque sequaces, &c. Expositio S. Augustini de secreto generationis Domini nostri Jesu Christi inter secreta cætera caute tenenda Decreta Pontificium Romanorum Incipit: *B. Petrus Apostolorum primus Antiochenus ordinavit tres Episcopos*, &c. Desinit in hæc verba: *Mortem habeas securitatem.* Paschasii versus de Sacramento altaris; sæculo 9. scriptus videtus codex in quo sequitur alia manu recentiore Rescriptum Nicolai ad Radulphum Bituricensem Archiepiscopum. Incipit: *Nicolaus Radulpho Bituricensi Archiepiscopo, conquestus est Apostolatui nostro Archiepiscopus Narbonensis quod Clericos suos*, &c. Sequitur in eodem codice Confessio Magistri Berengarii de Sacramento altaris.

Codex 462. elegans quidem, sed sæculo 15°. tantùm scriptus complectitur Libros 13. Confessionum S. Augustini.

Codex 413. S. Joan. Chrysostomi opera quædam Latine versa.

Codex 468. sæculo 13°. scriptus, sequitur Libellus Augustini de cognitione sui, & alia S. Augustini opera, & S. Bernardi quædam.

Codex 524. recens cujus initio habentur: Pio Lectori salutem. *Lector quod hoc divinum opus legis, Joanni Turzoni sacratissimo Vratislaviensi Præsuli gratias habeto an.* 1515. Complectitur Paulini Episcopi Nolani opera.

Sequitur Uranii Presbyteri ad Pacatum de vita & obitu Paulini Nolensis Episcopi Libellus, incipit: *Domino illustri & in Christo merito venerabili Pacato Uranius Presbyter*

in Domino salutem : Litteris nobilitatis tua iterato sollicitor ut tibi obitum S. Paulini fideliter referam, &c.

Sequuntur Epistolæ Ignatii Antiochensis.

Item Epistolæ 7. S. Antonii Abbatis.

Codex 5771. Legendarium est vetus sæculo 9°. scriptum, olim Bibliothecæ Monasterii S. Columbani de Bobio, n. 122. Refert passionem SS. Apostnlorum Petri & Pauli, sed initium deest. Sequuntur vitæ Sanctorum Andreæ, Jacobi, Joannis, Thomæ, Jacobi, Philippi, Bartholomæi Apostolorum, & aliorum.

Fol. 209. passio S. Desiderii Episcopi & & Martyris Lingoniensis 3°. Idus Februarii. Incipit : *Tempore illo sub Arcadio & Honorio Christianis Imperatoribus.*

Fol. 238. Gesta Sylvestri Papæ. Incipit : *Sylvester cum esset infantulus*, &c.

Fol. 256. Incipit vita B. Gregorii Papæ a venerabili Beda Presbytero conscripta. Incipit : *Gregorius urbe Romulea patre Gordiano.*

Sequitur Severi Sulpicii ad Desiderium de vita S. Martini.

Item & ad Aurelium Epistolæ & ad Bassulam.

Codex 554. de vero judicio & providentia Dei, & ipsius gubernatione hominum & rerum hujus mundi octo Libri B. Salviani Episcopi ad S. Salonium. Incipit proœmium : *S. Episcopo Salonio Salvianus in Domino Episcopus salutem.*

Codex 5053. Ejusdem Salviani de providentia Dei Libri octo. Sequuntur S. Ephrem opera.

Codex 1664. sæculo 9°. scriptus. Incipit opus S. Paulini Petræcordiæ de vita S. Martini Episcopi versibus. Incipit :

Sparserat in toto lumen venerabile mundo
Christus evangelici referens mysteria Regni,
Sed quia non omnes, &c.

Codex 3178. Sedulii Presbyteri opus paschale metrice. Incipit proœmium : *Domino Sancto ac venerabili Patri Macedonio Presbytero Sedulius in Christo salutem plurimam dixit priusquam me venerabilis pater operis nostri decurso volumine*, &c.

Sedulii Presbyteri Liber primus :

Paschales quicumque dapes convivo requiris,
Dignatus nostris accubitare toris, &c. Postea legitur : Hoc opus Sedulius inter chartulas dispersum reliquit, quod recollectum & adunatum atque omni elegantia divulgatum est a Turcio Rufio Asterio quinto V. C. Exconsule ordinario atque patricio.

Codex 1665. Aratoris opera metrica, codex sæculo 9°. scriptus videtur. Incipit : *Sanctissimo atque Apostolico & in toto orbe terrarum* 1°. *omnium Sacerdotum Papa Vigilio Arator subdiaconus*. Incipit :

Manibus undosis Bellorum incendia cernens,
Pars ego tunc populi tela paventis eram, &c.

Sequitur eadem manu pervetusta Sedulii Catholici Poëtæ, Paschale carmen. Incipit prologus metricus Sedulii Catholici pro Festo Paschali.

Paschales quicumque dapes conviva requiris, &c. Incipit sacrum opus de veteri Testamento Libri Sedulii de singulis utriusque Testamenti miraculis. Incipit :

Cum sua Gentiles studeant figmenta Poëta.

Elegans sane codex, & notulis illustratur.

Codex 1977. Pauli Orosii Presbyteri Historiarum Libri septem. Incipit proœmium : *Praceptis tuis parui, Beatissime Pater Augustine*, &c.

Codex 3340. Vetus Litteris Longobardicis scriptus sæculo 9°. Anonymi Chronicon cujus initium & finis desunt. Incipit : *Leonidas Rex Spartanorum cum* 4. *millibus hominum.* Secundus Liber; initium deest. Tertius, incipit : *Ex superiore jam Libro contestatus sum, & nunc necessario repeto*, &c.

Desioit autem : *In anno ab urbe condito* 752. *quo natus est Christus*

Codex 1976. Pauli Orosii Historia.

Sequitur Secuodi Philosophi Tractatus. Incipit : *Secundus Philosophus hic Philosophatus est*, &c. Codex sæculo 13°. scriptus; olim fuit Guillelmi Archiepiscopi Bituricensis.

Codex 1975. Pauli Orosii Historiarum antiquarum, seu Romanorum adversus Paganos.

Ab anonymo adduntur nonnulla. Incipit : *Interea Comes Stilico Vandalorum imbellis*, &c.

Codex 1974. sæculo X. scriptus. Pauli Orosii Historiarum Libri 7.

Sequitur Chronicoo Isidori Hispalensis eadem manu, sæculo X. scriptum. Incipit : *Brevem temporum expositionem*, &c. Desinit autem in hæc verba : *Quando enim quis de saculo migrat, tunc illi consummatio saculi est ; Æra scilicet* 814. *anno* 5. *Imperii Heraclii &* 4. *religiosissimi Principis* Sileburi.

Sequitur Fragmentum Chronici puto Sozomeni caput, primum, allocutio Sozomeni ad Imperatorem Theodosium.

Codex 989. sæculo 13°. scriptus. Claudianus de statu animæ. Incipit Tractatus : *Qua visibilia & invisibilia sint, contra quem tribus libris qui sequuntur Claudianus iste disputat copiose, subtiliter & argute :* est Claudianus Mamertus; non est autem Claudianus Poëta, sed alius ad quem Sidonius scribit, & de hoc Libro facit celebrem mentionem. Incipit Præfatio : *Pracipis ut respondeam qua in rebus humanis*, &c.

Alia sequitur Præfatio, *Prafectorio Patritio doctissimo & optimo viro Lollio Sidonio Claudianus, editionem Libellorum mihi quos*, &c. Incipit Liber : *Magnum in genere humano, Lolli Sidoni Frater amantissime, vitium est arrogans imperitia.*

Sequitur Tractatus Andreæ de Commaria, quod Astrologia non possit sciri. Incipit : *Motus Stellarum an sit scibilis nescio*, &c.

Codex 553. Eucherius Lugdunensis cum hoc titulo incipit : *Prologus instructionum. Eucherius Episcopus Verano Filio in Christo Salutem dicit. Formulas Spiritualis intelligentia componendas, tibique mittendas pro studio paterno erga te solicitudinis*, &c. Explicit Prologus. Incipiunt Capitula interpretationum diversorum nominum. Primum de iis quæ appellantur membra Domini, &c. Secundum de supernis Creaturis.

Sequuntur versus Silvii de cognomentis Salvatoris. Incipit:

Spes, ratio, via, vita, salus, sapientia, judex.

Definit:
Verbum, homo, rete, lapis, domus, omnia Christus.
Codex elegans est, optimæ notæ, Sæculo 9°. A
scriptus.

Codex 552. Sæculo X. scriptus. Incipit: de formulis Spiritualis intelligentiæ Eucherius, ut supra. Eucherius Verano Filio in Christo, &c.

Sequitur in codice Sermo S. Ambrosii Epis. de homine qui se dicit pœnitere. Incipit: *Ad te assurgo hominem quem scio esse fidelem.*

Sequuntur in codice Venantii Fortunati Presbyteri Italici Libri XI. Incipit Prologus: *Acuminum suorum lucubrata veteris ætatis ingenia*, &c. Incipit: feliciter ad Vitalem Ravennensem Episcopum Liber primus.
Antistes Domini meritis in sæculo vivens,
Gaudia qui Christi de grege pastor ades. B

Mutilus est codex, elegans & Sæculo X. scriptus.

Codex 496. Sæculo 13°. scriptus complectitur Epistolas D. Augustini, n. 172. Fuit hic Liber Perusini Confessoris S. Ludovici Francorum Regis, emtus Parisiis a Francisco de Belluno Ordinis Prædicatorum anno 1344. quinque Florenis.

Codex 3339. Sæculo 9°. scriptus, Pauli Orosii historia. Incipit: *Orosius Augustino salutem; Præceptis tuis*, &c.

Sequitur Eutropii Historia Romana Libri 16. Incipit primus: *In Italia, ut quibusdam placet.* Definit in hæc verba: *In sequenti, Deo præsule, Libello promenda sunt.* Explicit Lib. 16. Historiæ Romanæ, Imperatorum Romæ vel Constantinopoli regnantium per Eutropium cum additionibus Pauli Diaconi. C

Sequitur Anonymi Chronicon. Incipit: *Octavianus Augustus regnavit annos 56.* Desinit autem in Anastasium & in hæc verba: *Per annos 8. dies 24. morbo periit.*

Sequitur Liber historiæ de origine ac gestis Longobardorum.

Item Libellus de vita & moribus Caroli Imperatoris. Incipit: *Vitam & conversationem*, &c. Extat ejusdem Testamentum. Codex elegans est & sæculo IX. vel X. scriptus.

Ad Chronicon Orosii inseruntur manu recensiori notulæ marginales cujusdam Anonymi.

Codex 421. Sæculo 9°. scriptus. Incipit: Gaii Sollii Apollinaris Sidonii egregius Liber D
Arvernensis Ecclesiæ Episcopi:

Cæsareos proceres in quorum regna secundis.
Consulibus dudum Romana potentia cessit.

Sequitur Epistola prima, Sidonius Constantino suo salutem. Definit in hæc verba: Ubi Amphora cœpit institui urceus potius exiisse videatur. Explicit Deo juvante Gaii Sollii Apollinaris Arvernorum Episcopi Epistolarum Liber 9. Sequuntur opera S. Apollinarii metrice scripta.

Codex 501. Sæculo 13°. scriptus continet Libros sex S. Augustini contra Julianum.

Item ejusdem Libros quatuor contra Pelagianos, &c. Et in fine Prosperi Aquitanici quorumdam Capitulorum sibi falso E
imputatorum Catholica confutatio.

Sequitur Liber Prosperi Aquitanici contra Pelagianos de prædestinatione. Incipit: *Addere etiam hoc quam maxime huic operi oportet, ut & vestra calumnia quam objicere nobis soletis.* Definit: *Prædestinationis indebitam prærogare. Amen.*

Codex 500. Sæculo 14°. scriptus continet Augustini varia opuscula.

Item Prosperi Aquitanici confutatio canonica quorumdam Capitulorum.

Item de Prædestinatione, nomine tamen Aurelii Augustini, ut supra.

Codex 1661. Gaii Sollii Apollinaris Sidonii Epistolæ & Panegyrici, ut supra.

Codex 5219. Sæculo 15°. scriptus continet varia opusc. metrica. Sidonii. Ultimum est elogium urbis Narbonensis ut supra.

Codex 645. Beda de temporibus cum scholiis, codex sæculo IX. aut X. scriptus, in fine extant quidam versus B. Prosperi.

Codex 477. S. Augustini varia opuscula & Sermones de verbis Apostoli.

Sequitur in codice Liber Dialogorum S. Joannis Chrysostomi Constantinopolitani & Basilii, qui intitulatur de dignitate Sacerdotali. Cod. sæc. 12°. aut 13°. script. videt.

Codex 488. Sæculo 14°. scriptus continet Prosperi confutationem Capitulorum, & de prædestinatione nomine S. Augustini, & inter illius opera.

Codex 555. Prosperi Aquitanici Doctoris quorumdam Capitulorum sibi falso imputatorum Catholica confutatio, & dicuntur capitula Vincentiana.

Sequitur Gregorii Nazianzeni oratio de pace in reditu Monachorum. Incipit: *Linguam mihi solvit alacritas.*

Sequitur Liber S. Hilarii ad Constantinum Imperatorem. Incipit. *Tempus est nunc loquendi.*

Codex 296. Sæculo 9°. aut X. scriptus, continet Libros B. Ambrosii Mediolanensis sex de Sacramentis, & alia ejusdem opera.

Sequitur Tractatus cui titulus est de concordia testimoniorum S. Gregorii Papæ urbis Romæ.

Sequitur fol. 130. Tractatus cum hoc titulo: objectiones contra dicta S. Augustini post mortem suam, & Responsiones Prosperi Episcopi, ut aiunt, pro eo. Codex sæculo 9°. scriptus videtur & optimæ notæ.

Codex 3834. Sæculo nono scriptus, continet Bachiarii opera.

Sequuntur variæ D. Augustini Episcopi Epistolæ.

Item Epistola S. Evodii ad B. Augustinum de ratione ac Deo.

Sequuntur aliæ duæ Epistolæ ejusd. Evodii.

Sequitur Epistola S. Sixti Papæ & Martyris de divitiis, & alia de malis Doctoribus.

Sequuntur Epistola S. Sixti Episc. & Martyris de castitate ad quemdam vere Christianum. In fine obesus est codex, optimæ tamen notæ; fuit olim Ecclesiæ Ravennatensis, sæculo IX. aut X. scriptus.

Codex 314. Sæculo 14°. scriptus, S. Didymi de Spiritu-Sancto.

Codex 317. Sæculo 15°. scriptus, continet Commentaria Divi Hieronymi in Psalmos. In fine habetur expositio Athanasii super Fidem Apostolicam: *Quicumque vult salvus esse*, &c.

Codex 1340. Sæculo 14. scriptus, continet collectionem Canonum Isidori, Epistolas Clementis Papæ; & aliorum Summorum Pontificum Decreta, Concilia Græcorum & Latinorum Liberati Archidiaconi Ecclesiæ Carthaginis, regionis sextæ. Incipit: *Peregrinationis necessitatibus defatigatus.*

Sequitur S. Quintiani Episcopi Asculani ad Petrum Antiochenum. Incipit: *Omnis itaque qui dicit unam naturam Dei Verbi & Carnis*, &c.

Sequitur Liber Ennodii Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Diaconi contra obtrectationes habitas contra Synodum Palmarem, Romæ a Symmacho Papa sub Theoderico Rege celebratam. Incipit: *Sufficeret quidem schismaticam imperitiam.*

Sequitur Liber S. Prosperi pro Prædicatoribus gratiæ Dei contra librum Cassiani Presbyteri qui prænotatur de protectione Dei.

Sequitur collectio Angilranni Mediomatricæ urbis Episcopi, Romæ a B. Adriano tradita sub die 13. Kalendas Octobris Indictione 9.

Sequuntur vitæ Summorum Pontificum, autore Anonymo, usque ad Nicolaum Papam Benedicti Successorem. Incipit: *Beatus Petrus Apostolus, & Princeps Apostolorum Antiochenus.* Desinit: *Ipsa elementa diu fleverunt, quo defuncto corpus ejus sepultum est ante fores Basilicæ B. Petri Apostoli.* Sæculo 13°. scriptus codex videtur.

Codex 559. Prosper de vita contemplativa & alia ejusdem opera.

Codex 4587. Paschasii Diaconi Romani in libros de Spiritu-Sancto.

Codex 855. Sæculo X. scriptus, Prosperi de vita contemplativa & alia opera ut supra; elegans, & optimæ notæ.

Codex 281. Sæculo 13°. scriptus, Ambrosii explanatio in Psalmos; de vocatione omnium gentium libri 2.

Sequitur Epistola de vera humilitate ad Sacram Virginem Demetriadem.

Sequitur Epistola Ambrosii Vercellensis. Incipit: *Ambrosius Servus Christi, vocatus Episcopus Vercellensis Ecclesiæ*, &c.

Sequitur in codice Epistola Domini Pauli Sacerdotis & * Gebeardi Religiosorum Virorum Sanctæ Ecclesiæ Ratisponensis missa ad Presbyterum Martinum Thesaurorum S. Ambrosii custodem pro officio Ambrosiano.

Sequitur vita Brachmanorum S. Ambrosii.

Item Tractatus S. Ambrosii de Susannæ Monachæ lapsu, Exameron S. Ambrosii de pœnitentia, &c.

Codex 268. Sæculo IX. vel X. scriptus. S. Ambrosii liber de vocatione omnium gentium. Codex hic elegans, fuit olim Canonicorum S. Ambrosii Mediolani majoris.

Codex 513. Sæculo 14°. exaratus, complectitur Enchiridion S. Augustini, & nonnulla Boëtii de vita contemplativa.

Codex 262. Sæculo 14°. scriptus, continet disputationem Athanasii contra Arium de Filio Dei coram Probo judice, a Vigilio editam.

Sequuntur duo libri Prosperi de vocatione gentium, ut supra, Confe o & gratiarum actio ejusdem Prosperi: tum Epistola ad Demetriadem sine titulo auctoris.

Codex 2006. Incipit Prologus: *Quondam Veteres ob studium sapientiæ enucleare atque perscitari assidue minime desistebant*, &c. Desinit Prologus: *Non cunctabor artificu judicio ignis examinandam*, &c. Est Victoris Vitensis.

Sequitur liber Genserici & Hunnerici Regum Wandalorum scribente S. Victore Episcopo. Incipit: *Patria Vitensi Sexagesimus nunc ut clarum est agitur annus, ex eo plus ille crudelis ac sævus Vandalicæ gentis Africæ miserabilis attigit fines*, &c. Desinit: *Duravit in Regno annis 37. mensibus tribus.* Incipit Liber secundus de Hunnerico: *Mortuo igitur Genserico, Hunnericus major filius patri succedit*; &c. Desinit: *Hæc est veritas quam tenemus.*

Sequitur Fidei Catholicæ Liber: Incipit: *Regali Imperio Fidei.*

Sequitur Passio Martyrum qui apud Carthaginem passi sunt sub Hunnerico Rege die 6. nonas. Scriptus est codex X. sæculo.

Codex 5219. Petri Balbi Pisani ad venerabilem Patrem, & Franciscum Sacerdotem Romanum, Rectorem Ecclesiæ S. Bernardi. Incipit Præfatio: *Prædicatio tua, optime Pater; quam Beata Virgins Visitationis celebritate*, &c.

Codex 557. Sæculo 13°. scriptus, Prosperi Libri de virtute contemplativa & activa cum Commentariis cujusdam Anonymi tam in præfatos libros, quam in quosdam versus ejusd. Prosperi.

Codex 556. Sæculo X. scriptus, Prosperi de vita contemplativa & activa libri 3. Mutilus est codex, & deest finis.

Codex 1783. Sæculo IX. aut X. scriptus, continet pleraque opera Sidonii Apollinaris.

Sequitur in codice Anonymi, sed veteris scriptoris libellus cui titulus est, Formula vitæ honestæ.

Fol. 57. & seqq. extant Fulberti Carnotensis Epistolæ 65.

Fragmentum Tractatus Fulberti contra Judæos mutilum initio & fine.

Codex 3803. Sæculo 9°. scriptus, Ennodii opera varia.

Codex 630. Sæculo 9°. scriptus, olim Joannis Episcopi Atrebatensis, continet collectionem Isidori Mercatoris Episcopi.

Fol. 271. Libellus Fidei Joannis Constantinopolitani Episcopi ad Hormisdam Papam; elegans sane codex.

Sequuntur fol. 293. acta V. Synodi Lateranensis 15. Kalend. Romæ habitæ & ab Ennodio Diacono, præcepto & autoritate memorati Papæ atque omnium Episcoporum, scripta.

Sequitur in eodem codice fol. 310. Angilranni Mediomatricæ urbis Episcopi collectio Canonum, &c. ut supra.

Codex 1199. Vitæ SS. Patrum Eremi Liber Paradisi, continet vitas SS. Pauli, Antonii & aliorum. In fine codicis extat Regula Pacomii Abbatis.

Codex 4951. Continet Sermones varios SS. Patrum Leonis Papæ, Fulgentii Episcopi, Maximi Episcopi, Eusebii Episcopi, Faustini Episcopi, Laurentii Episcopi. Hic liber fuit olim claustri Roffensis, sæculo XI. scriptus videtur.

Cod. 641. Sæculo XI. ſcriptus Domni Bedani Presbyteri in Apocalypſim S. Joannis.

Sequuntur verſiculi Domni Bedani Presbyteri.

Exul ab humano dum pellitur orbe Joannes, &c.

Sequitur Epiſtola Ferrandi Diaconi ad B. Fulgentium. Incipit : *Qui terrenis indigent facultatibus*, &c.

Aliæ Epiſtolæ Fulgentii ad Ferrandum & Ferrandi ad Fulgentium.

Epiſtola Victoris ad B. Fulgentium.

Sequitur Sermo faſtidioſi Ariani.

Hinc Liber Fulgentii ad Victorem.

Sequitur Liber Fulgentii Epiſcopi ad Petrum, de regula veræ Fidei.

Verſus cujuſdam de B. Fulgentio. Incipit : *Cum ſtudiis reniteret facer cum gliſcere ſacris*, &c.

Sequitur Liber S. Iſidori Epiſc. Officiorum.

Item De ortu & obitu Patrum.

Item Anonymi vita S. Hieronymi Presbyteri. Incipit : *Hieronymus Presbyter in oppido Stridonis quod a Gothis everſum.*

Sequuntur Homiliæ 45. S. Joannis Epiſcopi Conſtantinop. cognomento Chryſoſtomi.

Codex 1290. Varia SS. Patrum opuſcula ; S. Anſelmi hiſtoria, Scholaſtica, Anonymi ſumma caſuum metrice.

Sequitur Compendium Decretorum ; Magiſtri Gratiani ſumma vitiorum & virtutum : Anonymi Tractatus cui titulus eſt Bibliæ difficultates ; dicta SS. Auguſtini, Bernardi & aliorum ; Proſologium S. Anſelmi ; Fulgentii Epiſtola ad Reginam. Incipit : *Accipientes Litteras tuas*, &c. Sæculo 14°. ſcriptus eſt codex.

Codex 650. Alcuinus de Trinitate & Fide. Incipit : *Quamvis enim in hujus exilii*, &c.

Epiſtola Albini ad Fridegiſum. Incipit : *Prudentia placuit veſtra.*

Sequuntur variæ Hieronymi Epiſtolæ.

Fragmenta collationum Caſſiani.

Item fol. 210. Epiſtola Joannis Papæ Iſaac Syracuſano Epiſcopo, ſæculo 12°. ſcriptus videtur.

Codex 587. Liber Paſtoralis curæ editus a B. Gregorio Papa ad Joannem Ravennatem Epiſcopum.

Item Libri 4. Dialogorum, deinde Homiliæ variæ ejuſdem, & aliorum SS. Patrum. Codex 13°. ſæculo ſcriptus videtur.

Codex 4951. fol. 7. B. Iſidori Epiſcopi Sermo de Nativitate Domini.

Fol. 14. Euſebii Epiſcopi Sermo de Nativitate Domini.

Fol. 22. B. Fulgentii Epiſcopi Sermo in Natale S. Stephani Protomartyris.

Fol. 30. In Natale Innocentium Sermo B. Joannis Epiſcopi.

Fol. 38. Sermo B. Fulgentii Epiſcopi.

Fol. 47. Sermo Fauſtini Epiſcopi in Epiphania Domini.

Fol. 66. Sermo Laurentii Epiſcopi de muliere Chananæa.

Fol. 109. Sermo B. Fauſtini Epiſc. in Paſcha.

Fol. 156. Sermo B. Euſebii Epiſcopi de Aſcenſione Domini.

Fol. 208. B. Joannis Epiſcopi Sermo in Decollatione S. Joannis-Baptiſtæ.

Item alius ejuſd. Sermo de eadem Feſtivitate.

Codex 5412. Bibliothecæ Vaticanæ recens & in papyro, Menologium Græcorum ex vetuſtiſſimo codice Latinitate donatum ab Illuſtriſſimo & Reverendiſſimo Cardinali Bibliothecario Guillelmo Sirleto.

Codex 1438. Hippolyti Portuenſis Epiſcopi de 12. Apoſtolis, & ubi Apoſtolorum corpora quieſcunt.

Codex 1379. Martyrologium S. Hieronymi, nullas habet additiones ſcriptus videtur ſæculo X.

Codex 4889. Sæculo XI. ſcriptus. Martyrologium per circulum anni compoſitum ab Uſuardo eximio Sacerdote. Incipit : *Domino Regi piiſſimo*, &c. Deſinit : X. *Kalend. Januarii, Pariſius Dedicatio Baſilicæ in honorem Sanctæ Crucis & S. Vincentii Martyris ab Epiſcopis Domini Childeberti Regis.*

Codex 1278. S. Hieronymi Martyrologium cum additionibus Adonis, ſcriptus videtur codex ſæculo XI.

Codex 844. Bibliothecæ Palatinæ in Vaticana ſæculo X. ſcriptus, hunc habet titulum. Incipit : *Martyrologium Bedæ Presbyteri Kal. Januarii*, &c. Deſinit : *Paſſio Sanctæ Columbæ Virginis Senonis ſub Aureliano Imperatore, quæ ſuperato igne caſa eſt. Explicit Martyrologium Bedani Presbyteri.*

Codex 843. Bibl. Palatin. Vatican. ſæculo XI. ſcriptus. In Chriſti nomine, incipit Martyrologium Bedæ Presbyteri feliciter. Kal. Januarii, &c.

Sequitur Epiſtola B. Auguſtini ad Optatum Epiſcopum de origine animæ.

Epiſtola ejuſdem ad Victorianum Presbyterum de preſſuris Bellorum.

Item ſequuntur in eodem codice Geſta a B. Auguſtino quando ſibi ſucceſſorem elegit. Incipit : *Glorioſiſſimo Theodoſio duodecies & Valentiniano iterum Conſule 6°. Calendas Octobris, cum Auguſtinus Epiſcopus unà cum Regiano & Martiniano Coëpiſcopis ſuis conſediſſet in Eccleſia Pacis Hypponenſium Regionum præſentibus Saturnino*, &c.

Sequuntur aliæ Auguſtini ad diverſos Epiſtolæ, necnon Evodii & Macedonii ad Auguſtinum.

Sequitur in codice Epiſtola S. Sixti Epiſcopi & Martyris de caſtitate ad quemdam vere Chriſtianum. Hic codex fuit olim Eccleſiæ Ravennatenſis, poſtea Ricobaldi Ferrarienſis, & tandem Domini Ruvere Cardinalis S. Clementis, elegans ſane codex, & optimæ notæ.

Codex 5286. Chronicon Aquilegienſe, ſive Aquilegienſium Epiſcoporum hiſtoria brevis.

Codex 5977. Gregorii Abbatis Montis-Sacri opuſcula & quædam carmina.

Codex 4228. In hoc codice prooemia multa in Pſalmos habentur Hieronymi, Damaſi & aliorum ; deindeque Pſalmorum expoſitiones.

Codex 4220. Biblia Sacra, qui codex fuit olim Monaſterii S. Chryſogoni de urbe. In eo ſinguli Bibliorum libri in certa capitula diſtinguuntur : id quod in aliis etiam Bibliorum codicibus obſervatur.

Ex Tomo sexto. Parte prima & secunda.

4891. Correctiones in secundam partem Decreti.

4894. Correctiones super Gratiani Decreto variis & diversis quinternis.
Concilium Aquisgrani anno Domini 816.
Item De scriptura & traditionibus Apostolicis; de peccato originali.

4897. Concilium Ephesinum quod multis in locis est diversum abimpressis Venetiis 1565. Tomo I. *Venerunt quidem*, &c.

4898. Relatio Bonifacii Legati Sedis Apostolicæ e Francorum partibus de quibusdam hæreticis; & illorum causæ discussio & finis tempore Zachariæ Papæ.

4918. S. Isidori junioris liber de Christo contra Judæos.
Item Ad Sororem Florentinam.
Item Quæstio de spiritu blasphemiæ.

4921. Liber Cassiani de 8. principalibus vitiis in Latinum de Græco translatus a B. Paschasio ad Martinum Presbyterum.
Sententiæ Patrum Ægyptiorum quas de Græco in Latinum transtulit Martinus Dumiensis Episcopus. ex papyro.

4925. Eleutherii S. R. E. Diaconi Cardinalis liber de Missarum solemnibus Mysteriis. Hic Cardinalis aliter dictus Lotharius, postea fuit Papa Innocentius III.

4926. Hildeberti Cenomanensium Episcopi Epistolæ ad diversos.

4930. Liber Testimoniorum Veteris & Novi Testamenti excerptus ex opusculis Petri Damiani per quemdam ejus Discipulum.
Item alia opuscula ejusdem circa finem.

4931. Gezo Tractatus de Sacramentis Dominici Corporis & Sanguinis ex variis SS. Patribus congestus.
Item De vestimentis sacerdotalibus.
Expositio Missæ edita in Xenodochio S. Dionysii.
De Baptismo & ejus ordine.

4945. Concilium Nicænum copiosius quam in impresso. Incipit: *Nemo qui scripturas.*

4948. S. Isidori Hispalensis Episcopi Synonymorum liber.

4950. Petri Tripolitani Expositio in omnes Epistolas Pauli præter quam ad Romanos, collecta ex dictis S. Augustini.

4953. Tractatus contra Græcos de Processione Spiritus-Sancti, de animabus defunctorum, de Azymo & Fermentato & de obedientia Ecclesiæ Romanæ.
Item Tractatus contra Græcos Magistri Raynaldi.
Item Andreæ Hispani de Seobar Ord. S. Benedicti Magarensis Episcopi Tractatus de Græcis errantibus, & ipsorum erroribus.

4960. Petri de Tarentasia Ordinis Prædicatorum super Epistolas Pauli.

4969. Ricardi Monachi Cluniacensis Chronica Pontificum. *Incipit*: Est in folio, & dicitur hic non esse Ricardi, sed recentioris opus.

4982. Leontii Episcopi Neapoleos, Cypri, de vita Joannis Archiepisc. Alexandrini dicti Eleemosynarii, in Latinum versa per Anastasium Bibliothecarium. p. 77.
Item Athanasii Epistola Epicteto Sacerdoti. Incipit: *Ego quidem putabam*, &c. pag. 188.

4986. Quæstiones variæ de perfectione Evangelica.

4991. Lectiones variæ ex quibusdam operibus S. Augustini depromptæ ex vetustis codicibus manuscriptis.

5002. Isidori Hispalensis libellus quem collegit de diversis Patrum opusculis super Genesim & alios libros Veteris Testamenti.

5051. Juliani Episcopi Toletani Prognosticon futuri sæculi libri tres ad Idalium Barchinonensem Episcopum.
Item S. Pachomii monita.
S. Antonii de vanitate mundi & de resurrectione mortuorum.

5052. Sanctæ Mariæ Ægyptiacæ vita de Græco in Latinum translata per Paulum Diaconum Ecclesiæ Neapolitanæ.
Vita S. Pachomii Monachi.

5057. Joannes de Parma Ordinis Minorum liber de Civitate Christi.

5077. B. Leonis Papæ libellus de conflictu virtutum atque vitiorum.
Isidori Episcopi liber secundus Soliloquiorum.

5082. Petri Damiani Regula Eremitica.

5087. Fratris Bartholomæi de Albernia Tractatus quomodo debemus nos parare ad recipiendum Corpus Christi.

5091. Eusebii Monachi vita, Miracula & Officium B. Hieronymi.

5094. Gesta Jesu-Christi Domini nostri quæ Imperator Magnus Theodosius in Jerusalem civitate reperit.
Item Vindicta Domini Nostri Jesu-Christi.

5096. Villerani Eresbergensis Abbatis Expositio super Cantica Canticorum.

5097. Humberti Cardinalis Sanctæ R. E. responsio ad errores Græcorum.

5109. B. filii Magni libellus ad Nepotes de modo studendi Poëtis & Oratoribus, e Græco in Latinum versus per Leonardum Aretinum.

5119. Sibyllæ Erytreæ Prophetiæ.
Item Sibyllæ Tiburtinæ Prophetia de judicio.
Item Sibyllarum Prophetia de Christo.

5129. Ex Prophetiis Sibyllæ Erytreæ excerpta.

Cod. 536. Bedæ, Adamanni & Arculphi in Gallia Episcopi, quædam.

Ex Manuscrip. cod. 1324. fol. 93.

Hincmarus Archiepiscopus Remensis quæstione III. cap. 1. quid Episcopis solis & quid liceat simul cum Presbyteris.

Beatus Damasus Papa de singulis quæ Presbyteris licere non cœperunt postquam ab Episcopali excellentia separati sunt: in decretis suis edicens ubi vanam superstitionem Chorepiscoporum authenticis traditionibus compescuit: nam scribens omnibus Episcopis, Chorepiscopos nihil aliud esse quam Presbyteros probat. Deinde utrosque Chorepiscopos ab Episcopali fastigio hoc modo sequestrat; Chorepiscopis, inquit, non licet Sacerdotes consecrare, &c.

Codex 1793. Ambrosii Camaldunensis Epistolarum libri 18.

In manuscrip. codice Bibliothecæ Vaticanæ 5348.

Ad Calcem libri politici Benedicti.

Beati Petri Canonici ad Guidonem de Castello tunc Cardinalem S. Marci, postea Papam Celestinum II. hæc habentur: Innocentius II. Papa Dominus meus suis temporibus totum orbem paci reconciliavit, Ecclesiam B. Petri & B. Pauli quæ nimia vetustate marcuerat delectis trabibus & tegumentis reconciliavit, columnis & pariete titulum B. Pauli firmavit; tectum quoque Basilicæ Salvatoris in Laterano quod omnino ceeiderat, noviter restaurativit; Solarium vero Palatii firmo sumtu a fundamentis noviter firmavit, & Ecclesiam Sanctæ Mariæ trans Tiberim novis muris funditus restauravit, & apsidem ejus metallis decoravit.

In codice Vaticano 487. Bibliothecæ Palatinæ, scripto tempore Adriani Papæ II.

Ordo Scrutinii ad electos.
Libellus de officiis in noctibus.
Item Ordo, qoomodo in Sancta Ecclesia ordinatur Acolytus.

Codex 3848. Liber Pastoris.
Codex 3848. Epistolæ B. Antonii Abbatis ex Ægyptiaeo in Græcum, ex Græco in Latinum versæ.
Sequitur in eodem codice Enchiridion Sixti Pythagorici.
Codex 188. Irenæi Lugdunensis Episcopi opera libris 5.
Codex 187. Irenæi Lugdunensis Episcopi opera.
Codex 328. Sixti Pythagorici Sententiæ.
Idem opusculum extat manuscriptum 1946. fol. 151. *Incipit proœmium in librum Sixti Pythagorici a Rufino traductum.*
Codex 628. fol. 33. Epistolæ S. Clementis Papæ num. 4.
In eodem codice extat Epistola B. Dionysii de morte S. Pauli cui titulus hic est: *Incipit Epistola B. Dionysii de morte S. Pauli Apostoli ad Timotheum.*
Codex 1353. Ecclesiasticæ Regulæ prolatæ per Clementem Romanum Pontificem. Extant in initio concordiæ Canonum & in fine statuta Orientalia.
Codex 3846. Itinerarium Clementis.
Codex 3788. Clementis Epistola Jacobo.
Codex 1342. quem vocat Baronius collectionem Cresconianam, sæculo 8°. circiter scriptus; Canones Apostolorum num. 50. Nicæni Concilii num. 23. & alia plurima continet, videlicet Ecclesiasticas Regulas SS. Apostolorum prolatas per Clementem Eeelesiæ Romanæ Pontificem num. 50. Codex elegantissimus & antiquissimus.
Codex 3838. Fragmentum cujusdam Decreti S. Clementis.
Codex 4248. Epistolæ Ignatii 14. quarum multæ supposititiæ putantur.
Codex 4160. Regulæ Ecclesiasticæ ex Decretis Summorum Pontificum excerptæ, in quo fol. 48. Clementis Romanæ Ecclesiæ Præsulis Epistola ad Jacobum Jerosolymorum Episcopum de Sacramentis quæ geruntur in Sanctis, refertur. Codex sæculo 11°. scriptus videtur.
Codex 4315. Collectanea ex variis SS. Patribus, cujus fol. 172. habetur Itinerarium Clementis. Incipit: *Ego Clemens in urbe Roma natus*, &c. In epitomen redactum est præfatum itinerarium.
Codex 5436. Collectio Canonum, seu Decretorum Summorum Pontificum adaucta usque ad tempora Eugenii Papæ II.
Codex 4160. Cui titulus est: Regulæ Ecclesiasticæ SS. Patrum, hanc inscriptionem præfert: *Incipiunt Ecclesiasticæ Regulæ sententiis SS. Patrum deflorata a Legatis ipsius Sedis Apostolicæ in Gallias pro Ecclesiasticarum dispositione causarum deportata.*
Codex 573. S. Facundi Episcopi Hermianensis contra Mucianum & alia ejusdem.
Codex 197. S. Cypriani Carthaginensis Epistolæ & opera. Prima Epistola est ad Donatum de gratia Dei & malitia sæculi.
Sequitur de habitu Virginum. Ad calcem hujus eodicis extant varia rescripta quæ inedita videntur, & Anonymi vita S. Cypriani. Codex elegans est, sæculo 13°. aut 14°. scriptus.
Codex 495. Epistolæ S. Augustini Episcopi.
Codex 1124. Anonymi sed veteris scriptoris Tractatus, cui titulus est: Dux neutrorum vel dubiorum, maxime contra Judæos. Scribere videtur pro Religione Catholica. Auctor sæculo 12°. videtur scripsisse.
Codex 1343. Canones Apostolorum num. 50. Primus de Ordinatione Episcoporum. Episcopus a duobus aut tribus Episcopis ordinetur.
Sequuntur Constitutiones Concilii Nicæni n. 39. Ancyrani num. 22. Neocæsariensis num. 14. Gangrensis num. 20. Antiocheni num. 25. Chalcedonensis num. 26. Sardicensis num. 21. Carthaginensis num. 33. Canones Provinciæ Africanæ num. 100. Decreta Siricii Papæ num. 15. Innocentii Papæ num. 33. Zosimi Papæ num. 3. Cælestini Papæ num. 22. Leonis Papæ num. 48. & aliorum. Codex est vetus & sæculo 9°. vel X. scriptus.
Ibid. fol. 46. Post Decreta Anastasii Papæ sequuntur præcepta S. Petri de conservandis Sacramentis.
Sequuntur Statuta antiqua Orientis. Incipit: *Qui Episcopus ordinandus est ante examinetur.* Definit: *Quæ meritis & orationibus suis Ecclesiam adjuvent.*

D. Emanuel a Schelestrat Custos Bibliothecæ Vaticanæ, Codices qui Canones Apostolorum, Conciliorum & Pontificum complectebantur sic annotavit.

Codex 14. Inter Chaldaïcos. Cod. 23. inter Arabicos. Cod. 249. Reginæ Sueciæ.
Codices Vaticanæ 1338. 6252. 829. 1337.

1341. 4979. 1342. 4845. 1353. 1347. 1355. 630. 1349. 1357. 829. Palatinæ vero 376. 384. 577. Arabici sunt.

Ex manuscrip. codice 5949.

Et Martyrologio Monasterii Beatæ Mariæ de Gualdo Beneventanæ Diœcesis, Litteris Longobardicis scripto, sæculo 9°.

B XVIII. Kalend. Febr. Natale S. Mauri Abbatis Discipuli S. Benedicti.
A XVIIII. Kalend. Febr. Beneventi S. Memorii Episcopi.
XVII. Kalend. Febr. Beneventi S. Petri Martyris in Sancta Sophia.
XI. Kalend. Febr. Transitus Domni Dominici Sacerdotis & Monachi.
IV. Kalend. Febr. Beneventi Natale SS. Felicissimi & Cassiani in Sancta Sophia.
IV. Id. Febr. Natale Sanctæ Scholasticæ Virginis.
XI. Kalend. Martii Beneventi S. Barbati Episcopi & Confessoris.
V. Nonas Martii Beneventi Sanctæ Arahellays Virginis.
XIII. Kalend. April. Vigilia S. Benedicti Abbatis.
XII. Kalend. April. Natale S. Benedicti Abbatis.
V. Kalend. April. octava S. Benedicti Abbatis.
II. Nonas Maii Natale S. Secundini Episcopi & Confessoris in Sancta Sophia.
II. Idus Maii Beneventi Natale S. Bonifacii Martyris in Sancta Sophia.
IX. Kalend. Junii Beneventi S. Secundi Episcopi & Confessoris in Sancta Sophia.
VI. Kalend. Junii Beneventi S. Felicis Martyris in Sancta Sophia.
XVIII. Kalend. Julii in Benevento S. Martiani Episcopi & Confessoris.
XIV. Kalend. Augusti Assumptio S. Eliæ Prophetæ, & Translatio Sanctorum Martyrum Eleutherii & Pontiani.
XIII. Kalend. Augusti in Cassino Natale S. Severi Episcopi.
II. Kalend Augusti in Castro S. Agnelli Natale S. Dodonis Abbatis.
VII. Kalend. Septembris apud Beneventum, Translatio S. Mercurii Martyris a........ in Sanctam Sophiam.
IV. Kalend. Septembris Dedicatio trium altarium hujus Ecclesiæ.
Kalend. Septemb. Beneventi Natale Sanctorum Martyrum 12. Fratrum.
Idibus Septemb. Beneventi Natale S. Felicissimi Episcopi in Sancta Sophia.
XVII. Kalend. Octob. Beneventi S. Constantii in Sancta Sophia.
VII. Kalend. Octob. Commemoratio Sanctorum quorum Reliquiæ hic requiescunt.
VI. Nonas Octob. Beneventi Natale S. Modesti Levitæ & Martyris.
VI. Idus Octob. Via Claudia Natale S. Domnini Martyris cujus corpus a Venerabilibus Monachis translatum est in sacro Cœnobio Sculcularum per Divinam revelationem in quo clare quiescit. Hæc sæculo 14. addita videntur.
Idibus Octobris Beneventi Natale Sanctorum Martyrum Lupuli & Modesti in Sancta Sophia.
XIII. Kalend. Novemb. Beneventi S. Zosimi Episcopi.
XI. Kalend. Novemb. Beneventi Natale S. Carsii Episcopi in Sancta Sophia.
VIII. Kalend. Novemb. Translatio S. Bartholomæi Apostoli de Insula Lipari ad Beneventum.
IV. Nonas Novemb. Beneventi S. Marciani Episcopi & Martyris Discipuli B. Petri Apostoli; & Transitus Domni Amici Sacerdotis.
Nonis Novemb. Beneventi Natale S. Pardi Martyris in Sancta Sophia; & Sanctæ Trophimæ Virginis & Martyris.
VIII. Id. Novemb. Beneventi S. Casti Episcopi & Martyris.
IV. Id. Novemb. Beneventi S. Mennæ Confessoris.
XVIII. Kalend. Decemb. S. Joannis Eremitæ & Confessoris.
XV. Kalend. Januarii Beneventi Dedicatio Ecclesiæ Sanctæ Dei Genitricis.

Ex Necrologio Monasterii Sanctæ Mariæ de Gualdo.

Januarius. VI. Id. obiit Abbas Palermns hujus Ecclesiæ anno Domini 1321. Indict. 4ª.
XVI. Kalend. Febr. obierunt Domna Domicella, & Domnus Matthæus vir ejus qui muniri fecerunt totum Monasterium.
XV. Kalend. Febr. obiit Robertus Dei gratia Rex Siciliæ anno Domini 1343.
XI. Kalend. Febr. obiit Nicolaus Abbas Monasterii Gualdi III. anno Domini 1345.
X. Kalend. Febr. obiit Domna Constantia de Marsano uxor Amenei de Bidos, & recepta est in omnibus Beneficiis spiritualibus Monasterii Sanctæ Mariæ de Gualdo, videlicet in Missis, Psalteriis, & omnibus aliis Officiis divinis.
Februarius. IV. Nonas Febr. obiit Martinus II. Abbas hujus Monasterii anno Domini 1324. Indict. 7.
Eodem Die Domina Joanna secunda Regina anno Domini 1435.
II. Idus obiit Bernardus I. Prior S. Fortunati anno Domini 1229.
VI. Kalend. Martii obiit Angelus de Gamatensa septimus Abbas hujus Monasterii anno Domini 1381.
Martius IV. Kalend. Aprilis obiit Petrus sextus Prior hujus Ecclesiæ anno Domini 1229. Indictione 9ª.
Pridie Kalend. obiit Guillelmus Prior S. Onuphrii.
Aprilis. XVIII. Kalend. Maii obiit Matthæus Prior hujusce Ecclesiæ septimus anno Domini 1269. Indict. 12.
V. Kalend. Maii obiit Nicolaus Abbas quintus hujusce Monasterii anno Domini 1363.
Maius. Nonis Maii obiit Guillelmus Rex anno Domini 1166.
VI. Id. Maii obiit D. Thadæus Prior Monasterii Sculcularum anno Domini 1335.
Junius. Idibus Junii obiit Petrus Prior S. Onuphrii.

XI.

XI. Kalend. Julii obiit Maffeus de Fulco de Foyano Prior hujus Monasterii anno Domini 1488.
Julius. VI. Nonas Julii obiit Abbas Beneventus.
Nonis Julii obitus Roberti de Lagonissa prolis Reverendissimi D. Archiepiscopi Rossani & Commendatarii olim hujus loci Sanctæ Mariæ de Gualdo an. Dom. 1458.
III. Idus Julii obiit Richardus Dominus Fuyani. Constitutum est in Capitulo nostro Generali ut omni anno fiat Anniversarium ejus sicut Prioris.
IV. Kalend. Augusti obiit Baronus de Forgorio anno Domini 1389. qui a Vassallis de Sebencia occisus est.
Augustus. II. Nonas Augusti obiit D. Abbas Dominicus de Lagonissa Abbas hujus Monasterii anno Domini 1458. qui Abbas præfatus creavit 12. Fratres hic, & condidit omnes mansiones & Monasterium coli & habitari fecit, quod erat inhabitatum, & dirutum, & nemorosum.
II. Idus Augusti obiit Symina Comitissa & Nicolaus filius ejus.
V. Kalend. obiit Robertus Comes Loretelli.
September. IV. Kalendas Octobris obiit Venerabilis Joannes tertius Prior hujus Ecclesiæ anno Domini 1203. Indictione septima concurrente 2.
October. VI. Idus Octobris obiit Abbas Guillelmus Squitanicus hujus Monasterii quartus anno Domini 1350. Indict. quarta.
III. Idus Octobris obiit Lombardus Archiepiscopus.
November. V. Idus obiit D. Carolus Dux Calabriæ Regis Siciliæ primogenitus anno Domini 1328. Indict. 12. Epacta 18. concurrente 5.
Idibus Novembris obiit Nicolaus Abbas Melanici Frater noster.
XVI. Kalend. Decembris obiit Venerabilis Nathan hujus Ecclesiæ Prior anno 1197. Indict. prima Feria secunda.
XIV. Kalend. Decembris obiit Guillelmus Rex secundus anno Domini 1289. Indictione octava.
XIII. Kalend. Decembris obitus Joannis de Columna cum filio suo & tota cognatione sua.
December. II. Nonas anno Domini 1356. die quarta mensis Decembris nocte veniente inter XI. & duodecimam horam fuit magnus terræ motus & diruta fuit Ecclesia cum Campanili & habitatione Monachorum, & fuit etiam terræ motus per totam patriam.
Idibus Decembris obiit Arnaldus sextus Abbas hujus Ecclesiæ anno Domini 1374. Indict. decima tertia.
XVI. Kalend. Januarii obiit Frater Philippus de Fuyano Abbas S. Modesti de Benevento anno Domini 1380. Frater noster.
XIII. Kalend. Januarii obiit Petrus quintus Prior hujus Ecclesiæ.
VII. Kalend. Januarii obiit Rogerius Beneventi Archiepiscopus.

Ex Manuscripto notato 5730.

Commentaria seu Expositio in Epistolas Pauli. Initio Libri Petrus Abbas Tripolitanus se ex Augustini scriptis has expositiones edidisse dicit.
Codex 5844. Multa quæ pertinent ad Historiam Monasterii S. Anastasii ad Aquas Salvias.

Autre Catalogue trouvé dans les Manuscrits de D. Claude Etiennot.

Gaudentius Brixiensis. 4586. 1243. 1235.
Aurelius Prudentius. 2766. 2808. 3267. 5356. 5821. 3859. 3850.
Egesippus. 1987. 1988. 1998.
Severiani Gabal. 615. 423. 425. 434. 437. 439. 1267.
Maximus Taurinensis. 411. 413. 421. 417. 422. 424. 429. 430. 432. 451. 462. 463. 464. 465. 466. 468.
S. Paulini Nolani. 524.
Paulinus Petricordius. 1664.
Salvianus. 554. 5053.
Sulpitius Severus. 5771.
Paulus Orosius. 1974. 1975. 1976. 1977. 3339. 3340.
Cælius Sedulius. 1665. 3178.
Eucherius Lugdunensis. 552. 553. 496. 3499.
Claudianus Mamertus. 989.
Sidonius Apollinaris. 3421. 5219. 1783. 1661.
Bachiarius de lapsis. 3834.
Prosperi Aquitanici. 644. 296. 488. 500. 501. 555. 473. 513. 558. 559. 262. 268. 281. 556. 557. 1340.
Arnobius. 317.
Victor Vitensis. 2006.
Paschasius. 314. 4587.
Cæsarius Arelatensis. 650.
Eleutherius Tornacensis. 1340.
Fulgentius Ruspensis. 587. 641. 1290. 4951.
Ennodius Ticinensis. 630. 1199. 3803.
Biblia Sacra Vetus. 4220. 4221.
Florentii Gregorii ennarrationes in Psalmos. 4228.
Nonni Panopolitani paraphrasis in Joannem. Rustici Helpedii Historiæ nonnullæ veteris ac novi Testamenti. Turii Rufi collatio veteris ac novi Testamenti. 3178.
S. Laurentii Novariensis Episcopi Homiliæ. Fulgentii Ferrandi Diaconi Carthaginensis opera 1290. 641.
Cresconii Breviar. Canonum Marcellini Comitis Illiriciani Chronic. Joannis Maxentii Scythæ Monachi opera. S. Aviti Archiep. Viennensis opera. Leontii Byzantini opuscula. Dracontii Hexameron. Justi Orgelitani Episcopi expositio in Cantica. Aretæ Cæsareæ Episcopi explanatio in Apocalypsim. Agapeti Diaconi Parænesis ad Justinianum. Zachariæ Mitylenensis Episcopi Syntagma & alia. Facundi Hermianensis defensio trium Capitulorum. 572. 573. 4276. 1321.
Aratoris Historia Evangelica. 1665.
Primasii Episcopi Commentaria. Junilii de partibus divinæ Legis. Martini Bracarensis opera. 453. 634. 3087. 5370.
Venantii Fortunati opera. 552. Vita S. Hil. 1188. 1193. 1197.
Gregorii Turonensis opera. 636. 3879.

A

1. Gennadii additio ad Librum hæresium Augustini. 511. 421.
2. Gennadius de dogmatibus Ecclesiasticis. 502. n. 655.
2. Item de viris illustribus. 231. & 353.
4. Varia Gentilis de Fulgineo opera. 2225.
6. Georgii Bevilaqua. Historia de Bello Gallico. 5264.
6. Georgii Caretti Epistolæ. 5162.
5. Georgii Serventi Litteræ. 3924.
6. Georgii Saraceni Epistolæ. 5220.
4. Gerardi Tabula Cycli Solaris. 3114.
5. Gerardi Bituricensis Commentaria & Viaticum. 4432. & 4433.
4. Joannis Filii Serapionis interpretatio Breviarii. 2423.
5. Gerardi de Hoio correctiones novi ac veteris Testamenti. 4240.
4. Chronica Imperatorum & Ducum Saxoniæ. 2973.
6. De rebus Germanicis diversa. 4896. 4666. 5552.
4. Gesta inter Bonifacium & Eulalium. 3786. 437.
6. Gezo de Sacramento Dominici Corporis. 4931. 511. 421.
6. Gilberti Porretani assertiones. 4982.
6. Gotardi Epistolæ. 5220.
3. Gothorum historia. 1890. 2037. 4888. &c.
6. Baldrici Dolensis de Duce Gotifredo. 5705.
5. Notæ antiquæ Græcæ. 4539.
5. Gradensis Ecclesiæ Chronica. 3922. 16.
6. Gradensium Præsulum Historia. 5286.
6. Alulphi Tornacensis Monachi Liber Gregorialis. 5646.
2. Gregorii junioris decreta. 72. n. 630.
2. Regula canendi Gregorii Papæ. 59. n. 629.
4. Sacramentale ejusdem. 3547.
4. Gregorii Corrarii Epistolæ. 3908. & 5073.
3. Gregorii Presbyteri collectio Canonum, quæ Polycarpus inscribitur. 1354. 84.
4. Gregorii Presbyteri Decretum. 3530. 386.
4. Gregorii Turonensis Historia. 3879.
6. Gualterii Britanni lib. de arte poëtica. 5344.
1. Guidonis Prioris Carthusiæ meditationes. 134. 27.
5. Guidonis Ferrariensis Ecclesiæ Presbyteri Biblia infracta. 4344. 214.
5. Guillelmi S. Dionysii Monachi Chronica. 4598. 322.
4. Guillelmi Ficheti ad Regem Angliæ Epistolæ. 3586.
5. Guillelmi Sirleti Epistolæ & collectio ex SS. Patribus. 3511. 380. & 381.
4. Guillelmi Sirleti Cardinalis index Librorum. 3970.
Menologium. 5412.

H

3. Hebræorum Pontifices. 2040.
5. De Henrici IV. absolutione multa. 4676. 336.
6. Henrici Jacobini Britonis Dialogus de Confessione. 5424.
4. Henrici de Malines speculum & Epistolæ. 2191. 15.
2. Hermandi de Belloviso summa terminorum Theologiæ. 277. n. 1062.
6. Hildeberti Cenomanensis Epistolæ. 4926.
2. Hieronymi Aretini de Monachis erudiendis. 277. n. 1063.
2. Hieronymi Episc. Aretini Sermones. 403.
4. Hieronymi Clarevallensis Liber Fastorum. 2846.
4. Hieronymi Nigri Liber de Cardinalibus. 3138. 288.
5. Hieronymi Savonarolæ Erotemata. 4664. &c.
4. Plurima ad Historiam Jerosolymitanam spectantia. 3851.
6. Privilegia Ecclesiæ S. Sepulchri concessa. 4947.
1. Hilarius Pictaviensis de Synodis, de Trinitate, &c. 250. 251. &c.
3. Hincmari Remorum Archiepiscopi Libellus de Conciliis. 1324.
3. Epistolæ Fragmentum. 1347. 66.
5. Hispaniæ Gothorum Regum Chronologia. 4888. & 5421.
6. Horatii Cardanetti Epistolæ. 5317.
4. Hormisdæ Papæ Epistolæ. 3787. fol. 442.
5. Hugonis Barchinonensis Cardinalis Speculum Sacerdotum. 4862. & 121.

I

4. Jacobi Beteti Epistolæ. 2966. 209.
6. Jacobi le Bossu Doctoris Sorbonici Concio. 5558.
5. Jacobi Cassiani Epistolæ. 3370. 340.
4. Jacobi Ceretani Concilium Constantiense. 4942.
6. Jacobi Cisterciensis Abbatis Tractatus contra impugnantes exemptiones. 4509. 111.
5. Tractatus Jacobi Cardinalis tituli S. Georgii de Jubilæo tempore Bonifacii VIIJ. 4877.
6. Idem de electione Cælestini V. 4932.
6. Idem de electione Bonifacii VIII. 4933.
5. Jacobi Parisiensis Ordinis Prædicatorum Sermones. 4374. 227.
5. Jacobi Salviati Epistolæ. 3922. 19.
5. Jacobi Ferræ Paduani Episcopi Synodales Constitutiones. 4882.
3. Jannotius Manettus de vita & gestis Nicolai V. 2046.
3. Ejusdem Epistolæ. 3908. fol. 545.
5. De Jesuitarum abusibus & reformat. 4670. Item de illis plura in Codicibus sequentibus.
4. Ignatii Diaconi Tractatus de imaginibus 3558. 396.
5. Igneti Corradi disputat. cum Judæis. 4074. 98.
5. Ildefonsi Toletani de viris illustrib. 4877. Anonymi de viris illustribus. 1986. & 2904.
6. Petrus Mainardus de imperio triplici. 5074.
4. Indices Libror. 484. fol. 81. 3553. 3945. & sequentibus.
6. Index Archivii Ecclesiæ Mutinensis. 4998.
4. Epistolæ variæ Innocentii III. 3495. 4957. 5097. &c.
4. Joachimi Abbatis opera diversa. 3816 3817. & sequentibus.
6. Joannis Aretini interpretatio vitæ S. Athanasii Alexandrini. 5101.
5. Joannis de Bidseano Cantuariensis Archiepiscopi Tractatus. 4356. 218.
5. Joannis Cabilonensis Episcopi conclusiones. 4134. 123.

5. Joannis de Cellis ex Valle Umbrosa Presbyteri Epistolæ. 4824. fol. 363. & sequentibus.
6. Joannis Cosæ Libellus de amicorum officiis. 5148.
5. Correctio cavillationum Huberti de Bobio. 2690. 157.
6. Joannis Diaconi vitæ Neapolitanorum Episcoporum. 5007.
4. Joannis Diaconi Pediasimi Epistolæ & alia. 3511. 387.
6. Joannis du Tillet compendium Belli contra Albigenses. 1422.
4. Joannis Francisci Pici Mirandulani Epistolæ. 2847. 193.
3. Joannis Garsonis Bononiensis Hist. 2036. 286.
5. Joannis de Gersono Parisiensis Cancellarii de potestate Ecclesiastica. 4117. fol. 113.
5. Joannis de Grangia Cardinalis quæstiones. 3934. fol. 40. & 4265. fol. 187.
5. Joannes Gronus de ortu Religionis Carmelitanæ. 3991. fol. 172.
6. Joannis Jacobi Campini Calend. 4996.
4. Joannis Mellensis Abbatis memoriale Decreti. 2680. fol. 153.
5. Joannis Mutinensis Episcopi Literæ diversæ. 3918. & 3919.
3. Joannis Petri Ferreti historia Ravennensis ejusque privilegia. 3751. 3752. & 4968.
Joannis Poræ Epistolæ. 2876. fol. 202.
6. Joannis S. Angeli Cardinalis Epistolæ. 5607.
2. Joannis de Tabaco opera quædam. 239. fol. 964. & sequentibus.
6. Joannis Vincentii Passolini Epistolæ. 5502.
5. Judæorum disputatio contra Anastasium, Paschali Romano interprete. 4265. fol. 187.
5. S. Juliani Lemovicensis Ecclesiæ Bullæ. 1456. fol. 142.
Ivunis Carnotensis Epistolæ. 3473. 3837. 3998. &c.

L

4. Landulphi de Columna historiarum compendium. 2756. fol. 429.
5. Index Regiæ Bibliothecæ S. Laurentii. 3958. fol. 52.
6. Laurentii Violii Dialogi de Fratre Hieronymo Savonarola. 5426.
1. S. Leonis Papæ Epistolæ. 541. 542. & sequentibus.
4. Leonis Ostiensis historia Cassinensis cum additione Petri Diaconi. 2961. fol. 239.
6. Leonis discursus de rebus Neapolitanis. 5393.
4. Scripturæ variæ pertinentes ad Ecclesiam Leodiensem, seu liber cui titulus est Leodium. 3881. fol. 515. & sequentibus.
3. Leonardi Mityleni Archiepiscopi Historia Constantinopolitana. 2009. 4137. &c.
5. Leges mundanæ Caroli Magni, Ludovici, &c. 4159. 1993. &c.
3. Liberati collectio Breviarii Nestoriani. 1340. fol. 29.
6. Ludovici Branchæ Diaria ceremoniarum sub Leone X. 5636.
5. Ludovici Franciæ Regis Pragmatica Sanctio. 4381. fol. 229.
5. Ludovici Franciæ Regis XII. Epistolæ ad Leonem X. super pace facienda. 3922. fol. 17.
3. Ludovici de Guastis compendium rerum memorabilium Plinii. 1944. fol. 260.
6. Ludovici Rhodani collectio inscriptionum. 5243.
5. Lugdunensis Concilii gesta sub Gregorio X. & Innocentio IV. 4734. 3988. 5627.

M

4. Mantuæ Ducis Epistolæ variæ super emendatione Breviarii vocati S. Barbaræ. 3456. fol. 360.
6. Marci Antonii Sacci de vita Clericorum. 5679.
4. Marci Bembi Aquileiensis itinerarium. 3795. fol. 463.
4. Mariæ Burgundiæ Ducissæ vita scriptore Anonymo. 3887. fol. 526.
5. Marsilii de Padua defensorium pacis. 3974. fol. 56.
5. Martini Papæ IV. contra rebelles Siciliæ. 3977. fol. 58.
6. Martini Episcopi formula honestæ vitæ. 5370.
6. Martini de Brion Terræ Sanctæ descriptio. 5536.
4. Martini Pœnitentiarii Margarita decreti. 2698. fol. 162.
4. Martii Alterii opera diversa. 2689. 2690. & sequentibus.
6. Mathildis Comitissæ vita. 3754. 4922. 3924. 4877. &c.
6. Matthæi Bruni Epistolæ. 5392.
4. Matthæi Vindocinensis Historia Tobiæ. 1479. 117.
6. Mediolanenses antiquitates. 5236. 5310. 5432. &c.
4. Menæ Presbyteri Libellus de Fide. 3786. fol. 441.
5. Messanensis Insulæ historia. 4435. fol. 264.
3. Michaëlis Monachi Epistola in Librum Epistolarum Ambrosii Monachi. 1793. fol. 202.
6. Michaëlis Regiensis collectio inscriptionum. 5243.
Anonymi Miscellanea. 3134. 3194.
6. Montis Cassini Monasterii Librorum Index. 3961. fol. 53.

N

6. N. Capelli Veneti oratio ad Henricum Franciæ Regem. 5380.
4. Nannetensis Episcopi de paupertate Christi & Apostolorum. 3740. 426.
4. Super Narbonensis Archiepiscopi causa consilia. 3891. 532. 533.
4. Narbonense Concilium. 4888. 401.
5. Narbonensis Concilii Provincialis Statuta. 4265. 186.
6. Nardini Cardinalis vita. 5664. 5665.
4. Nepotis de monte Albano Libellus fugitivus. 2647. 142.
1. Nicolai Papæ Epistola ad Rodulphum Episcopum Bituricensem. 466. 330.
4. Nicolai de temporibus vitæ illustrium Virorum. 3224. 303.
5. Nicolai Ambianensis de arte Fidei Catholicæ. 4245. 172.

S

T

V

Indicem hunc ex ſex Manuſcriptis Librorum Bibliothecæ Vaticanæ voluminibus Inventarium appellatis alphabetice componebam ego Floravantes Martinellus Romanus Bibliothecæ ſcriptor anno 1637.

Partis ſecundæ Vol. 6. Manuſcrip.

A

J. Ce-

Indicem hunc partis secundæ Voluminis VI. Manuscript. Librorum Bibliothecæ Vaticanæ componebam ego Floranantes Martinellus scriptor Vaticanus anno 1636.

Gregorii Turonensis Historiæ hi codices habentur in Palatina Vaticana codd. 864. & 966. In codice autem 864. est etiam Fredegarii Scholastici Historia. In codice etiam Vaticano Reginæ Sueciæ 570. est Gregorii Turonensis Historia Francorum.

Alia nota de Codicibus Vaticanis.

Codex 7. Georgii Chartophylacis Encomium in Sanctam Deiparam oblatum.
4504. Georgii Archiepiscopi Nicomediæ homilia in magnam Parasceven.
431. Synaxarium.
625. Anastasius Sinaita in transgressionem jejuniorum & in Psal. 6.
694. Anastasii Monachi variæ narrationes de Patribus Sinaitis.
694. Abbatis Danielis de Patricia quæ Eunuchi nomen accepit.
703. Nili Monachi narratio de Patribus Sinaitis interfectis.
850. Nectarii Archiepiscopi Constantinopolitani narratio cur Sabbato Sanctorum jejuniorum memoria agatur S. Theodori, & de jejunio & eleëmosyna.
1365. Synaxarium.
1476. Cosmæ Indicopleustæ enarratio in Psalmos.
1509. Isaiæ Anachoretæ Sermones ascetici. 30.
2443. Leontii Presbyteri Constantinopolitani homiliæ duæ in Job.
2822. Synaxarium.
3028. Variorum Epistolæ post captam Constantinopolim.
3579. Anonymi exhortationes morales.
3779. Nilus Archiepiscopus Thessalonicensis de processione Spiritus Sancti contra Latinos.
3938. De annis ab orbe condito usque ad captam urbem ab Agarenis.
3958. Quæstiones in Leviticum.
3975. Evagrius Monachus de vestibus Monachorum Ægypti.
Sermo ejusdem in centum Capita divisus.
Idem de opere & silentio Monachorum.
Idem de cogitationibus.
Ejusd. Sermo alter anepigraphus.
4011. Disputationes inter Græcos & Latinos apud Ferrariam collectæ a Theodoro Gaza.
4023. Antiballomera.
4111. Varia Ascetica.
4183. Varii Tractatus anepigraphi.
4432. Fragmentum de Russorum conversione ad Fidem Christi.

4670. Gregorii Archiepisc. Corinthi varia.
4704. Procli Archiepiscopi Constantinopolitani homilia in Theophania.
Leontii Presbyteri Constantinopolitani homilia in Job.
4724. Simeonis Monachi Sermones 32.
4753. Nicetæ Choniatæ Tractatus de Sancta Trinitate.
4767. Leontii Hegumeni Commentarius in vitam & miracula S. Gregorii Episcopi Agrigentini.
4786. Recentioris Anonymi homiliæ variæ.
4958. Gemisti Plethonis oratio funebris in Helenam Palæologinam.
5061. Tadæi Pelusiotæ Patriarchæ Jerosolymitani contra Judæos.
7496. Isaac Syri Anachoretæ & Episcopi * Nenevi Sermones ascetici.
Codex 5729. septimi vel octavi Sæculi complectens Biblia Sacra. Fuit olim Monasterii Farfensis in Italia celeberrimi.

Ex Manuscripto 1381. Sereniss. Reginæ.

Ce sont les noms de ceux qui ont promis pour le St. voyage d'Outremer aux Commissaires du Roi notre Sire ci-dessus nommez.

Et premier s'ensuivent les noms des Abbez, des Abbesses, des Prieurs & des Prieures.

Jehan Abbé du Bec-Helvin a promis pour lui & pour ses membres M. liv. tournois à payer à cinq ans, ce est à sçavoir 200. liv. tournois sitôt que le Roi sera meus pour faire le St. voyage, & chacune année ensuivant 200. liv. tournois, jusqu'à tant que la somme de M. liv. tournois soit payée à plein, laquelle somme ledit Abbé a octroié & promis en telle maniére & condition que si ledit Roi notre Sire ne mouvoit pour faire le voyage, que ledit Abbé ne soit rien tenu à payer la somme dessus dite; & si notre S. Pere le Pape imposoit une charge du dixiéme ou autre pour ledit voyage audit Abbé ou à son Eglise, que ladite charge soit rabbatue de la somme de M. liv. tournois dessus dis durant le temps que de Ste. memoire notre S. Pere le Pape Jehan a octroié] dixiéme pour ledit St. voyage.

Guill. Abbé de Jumieges en la Diocése de Roen a promis pour lui & pour ses membres 500. liv. tournois à payer à cinq ans selon dessus, & pour les conditions dessus dites.

Lorans Abbé de Bernay en la Diocése de Lisieux a promis pour lui & pour ses membres 350. liv. tournois à payer à cinq ans si com dessus est, & pour les conditions dessus dites.

Henry Abbé de Preaus en la Diocése de Lisieux a promis pour lui & pour ses membres 200. liv. tournois à payer à cinq ans, &c.

Guill. Abbé de S. Victor en la Diocése de Roen à .... XL. liv. &c.

Guill. Abbé de Grestain en la Diocése de Lisieux à ...... XXVI. liv. &c.

Jehan Abbé de S. Oein de Rouen à .... M. Vc. liv. tournois, &c.

Guill. Abbé de Ste. Katerine dessus Roen a promis ...... IIIc. liv. &c.

Ex Codice 1331.
Leboini Diaconi de inventione & translatione Sanctissimi Vultus de Lucca, quem Librum Franciscus de Mediolano * Ord. Servorum B. Mariæ scripsit & transtulit in Linguam Thuscam.

Ex Codice 1254. Variæ revocationes errorum factæ anno 1338. in Universitate Parisiensi.

Ex Cod. 1346. Decretum Magistri P. de Albamalla Rotomag. official. contra usuras.

Ex Codice 1329. Vita S. Alfegi autore Osberno: *omnibus Christi in fide manentibus.*

Ex Codice 1267. Quædam Epistolæ Universitatis Parisiensis ad Carolum VI. Regem, ad Clementem VII. Epistola Studii Coloniensis ad Univers. Parisiensem.

Ex Codice 1349. De expeditione in Terram Sanctam tempore Urbani II. Cum jam appropinquasset ille terminus quem Dominus suis demonstrat fidelibus, &c.

Ex Codice 1377. Summa Sacramentorum edita per Venerabilem Dominum Rodolphum Episcopum Nemausensem. Quoniam in Sacramentorum collationibus & animarum regimine cautela multiplex & diligentia, &c.

Ex Codice 1359. Rituale Salmuriensis Monasterii.

Ex 1397. Post Librum Theodulfi de Baptismo sequitur alter editus sub Alcuini nomine. In fronte hujus libri titulus extat cum minio Amalarii Episcopi. Deinde liber incipit: Glotiosissimo & excellentissimo Augusto, a Deo coronato Catolo Serenissimo vita salusq; perpetua Domine mi Christiane Imperator. Aliquis Neotericus ad marginem reposuit. Alcuini est & sub ejus nomine edita, sed titulus & character Libri est 800. annorum.

Ex Codice 1407. Fratris Zenobii Acciajoli Ord. Prædicatorum Præfatio in translationem Olympiodori super Ecclesiasten Salomonis ad Reverendum in Christo Patrem Dominum Guillelmum Brisonettum Episcopum Lodovensem: *Ex Litteris tuorum certior factus.*

Ex Codice 1807. Baltasaris Rasini oratio de celeberrimis Francisci Sfortiæ Liguriæ Ducis laudibus, Ticinensem apud Academiam in Sacro D. Francisci Delubro feliciter habita.

Ex Codice 1263. Epistola Ivoneti, &c.

Ex Codice 1410. Regula Monachorum 15. Capitulis, ex Patribus Benedicto, &c.

Ex Codice 249. Chronicon Provinciale Gallicum, &c.

Ex Codice 1776. Versus & Epitaphia bonæ notæ.

Ex Manuscripto Codice Vaticano 846. Sæculo 8°. aut saltem 9°. exarato, Monasterii, ut conjicio, S. Emeranni.

Acta & Passio S. Anastasii martyris de Per-

sida Civitate' mense Januario die 22. & postea multæ SS. Martyrum Passiones.

In codice Vaticano 1086. *habentur opera Nicephori Gregoræ, apud Græcos celeberrimi scriptoris, quorum catalogum initio positum exscripsi Romæ.* fol. 1. verso.

Πίναξ τῶν λόγων τοῦ Γρηγορᾶ.

Catalogus operum Gregoræ.

Dialogus, cujus intium: Πόθεν ἡμῖν ὁ καλός.

Deliberatio circa divinam & sacram Synodum, *init.* Ἐμοὶ μὲν οὕτως.

Ad Sanctam Theophanô Imperatricem. *init.* Πολλοί μοι πολλάκις.

Ad Imperatorem de semetipso; *init.* Περὶ μὲν ἐμαυτοῦ.

Encomium in eumdem Imperatorem: *init.* Ἔστι τις λίθος.

In Amygdalam. *init.* Καὶ πλεῖστα μέν.

Disceptatio contra eos qui dicunt non esse humiliationem in hominibus: *init.* Ἔχω σοι τί.

De prudentia Imperatoris: *init.* Εἰ μὲν οὖν μοι.

Dialogus secundus: *init.* Ἐγώ γε τοι.

Exercitatio Oratoria: *init.* Ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες.

De correctione Paschæ: *init.* Ἐπειδή μοι φίλος.

Acclamationes quatuor parvæ ad Principes.

Ad sanctum & magnum Martyrem Mercurium Oratio: *init.* Καὶ κελεύσεις δέ.

Epistola & salutationes circiter quadraginta.

Sermo in Annunciationem Sanctissimæ Deiparæ: *init.* Ἐμοὶ δὲ τῶν.

Epistolæ & Salutationes circiter octodecim.

Sermo in Sanctissimam Deiparam, ubi agitur de Natali & educatione ejus, & de ingressu ejus in Sancta Sanctorum: *init.* Ἀκούω Μάρτυ in margine scribitur hunc Sermonem esse locandum ante Sermonem de Annunciatione.

Fol. 2. Salutationes & Epistolæ septem.

Sermo in Sanctam Martyrem Basilissam: *init.* Νικομήδεια πόλις.

Epistolæ quatuor.

Planctus de morte Imperatoris Andronici senioris: *init.* Τὸ μὲν τῆς συμφορᾶς.

Planctus alter de morte magni Logotheræ: *init.* Ἐμοὶ δὲ ὦ παρόντες.

Procemia testamentorum, sigillorum, quæ faciebat temporibus opportunis, ob amicitiam illustrium personarum.

Epistolæ tres. Postea in fine libri positæ sunt diversorum sapientium virorum Epistolæ in laudem Nicephori Gregoræ ad ipsum scriptæ.

Fol. 2. *verso.* Miniatis literis hæc exarata sunt, *Nicephori Gregoræ opusculorum liber secundus.* Quo innuitur alium fuisse tomum, historiarum videlicet, qui primas occuparet.

Ibidem in Dialogum, cui titulus Φλωρέντιος ἢ περὶ σοφίας, hæc ceu clavis præit alia manu.

Sciendum est hunc Dialogum, & urbium, & eorum qui colloquuntur, nomina mutata proferre. Nam Byzantium Athenas vocat, Nicagoram appellat scriptorem & Dialogi auctorem, Monachum Barlaamum vocat Xenophanem Thrasymachi filium, Latinum quemdam ex Fratribus nautæ filium nuncupat Xenocratem; Cecropidas eos, qui circa Imperatorem Andronicum seniorem erant; Heraclidas vero eos qui circa Andronicum juniorem Imperatorem; Florentium quemdam ex Dialogi auditoribus.

Fol. 3. Hæc ante Dialogi exordium habentur alia manu, eadem nempe qua præmissum χέλιον.

Epistolarum quæ hic habentur maxima pars, salutationes sunt, & quasi encomia, quia ad illustres & dignitate præstantes personas scribuntur.

Hinc sequitur Dialogus de sapientia, ubi confictis ut supra nominibus, mores sui temporis carpit Gregoras. Etsi autem hic Dialogus magnam præfert eruditionis speciem; sive per oscitantiam, sive ex ignorantia Chronographiæ, ἀναχρονισμοὶ ubique comparent; ita ut Critobulus, qui se dicit initio 115. Olympiadis Lechæum petiisse, mox memoret Scipionem, Catonem aliosque. Dialogus est prolixus absolviturque viginti foliis minutissimo charactere.

Dialogum excipit opus quoddam initio mutilum. Scriptor narrat pugnam navalem commissam fuisse versus Peloponnesum, ubi frater suus vulneribus confossus, paucis elapsis diebus exstinctus est. Hinc lamenta & planctus ad finem usque opusculi.

Fol. 22. *verso.* Consilium datum divinæ & sacræ Synodo de non recipiendis, neque Latinis ad disceptationes circa Theologiam, neque aliis novatoribus. Hinc duabus primis operis lineis absolvitur pagina, & quæ sequebantur folia ad hoc opus pertinentia sex numero, abscissa sunt.

Fol. 23. Vita Sanctæ Theophanô Imperatricis. Initio ait se multorum Sanctorum vitam & Martyrum certamina conscripsisse. Ait illam patria Constantinopolitanam, insigni nobilitate, Imperatoriaque stirpe, precibus a Beata Maria Virgine impetratam a Parentibus. Nupsit Leoni Sapienti Imperatori, Basilii Macedonis filio. Decem foliis absolvitur, Oratorio more conscripta.

Fol. 33. Ejusdem ad Imperatorem D. Andronicum juniorem: *init.* Ὡς ἥλιον ἰδών. Est oratio gratulatoria.

Fol. 37. Sermo ad Imperatorem, qui se, Gregoram, Patriarcham facere volebat.

Fol. 41. Hic sermo, occasione hinc sumta, scribitur quod Divinissimus Imperator Platonis libros amaret, Orator conatur ostendere ejus gesta cum Platonis libris & doctrina convenire.

Fol. 46. In Amygdalam. Ad laudem Amygdalæ arboris, cujus patria dicitur esse totus mundus, cum cæteræ arbores aliæ ad aliam terræ partem pertineant. In fine opusculi exstant decem carmina Iambica ad laudem Amygdalæ.

Ἀμυγδαλῆς ἄνθησιν ἡμῖν ὁ φράσις, &c.

Fol. 49. Disceptatio contra eos qui dicebant non esse humiliationem in hominibus. Agit personam antiquorum, non more Christiano loquitur.

Fol. 54. De prudentia & eloquentia Imperatoris Andronici Palæologi.

Fol. 60. Φιλομαθής, seu de contumeliosis. Personæ Dialogi sunt, Aristobulus, & Φιλομαθής disciplinæ amans.

Fol. 67. Lacedæmonii contra Thebanos pugnant

gnant in Platæa, rogant Platæenses, ne contra se pugnent. Est exercitatio oratoria.

Fol. 75. Ad venerabilissim. Josephum de Paschate; demonstratur quod in illo erratum sit, & quomodo id opporteat corrigi.

Fol. 79. Ad eumdem, ut videtur, & de eodem Paschate.

Fol. 81. Protosebasto: *init.* Σὺ δὲ ὦ βέλτιστε.

Fol. 84. Magno Domestico: *init.* Κύριος ἐκεῖνος.

Ibid. Τῷ θείῳ τοῦ βασιλέως τῷ φιλανθρωποτάτῳ (*sic*). Αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἰάνθη. Laudat illum quasi Insulæ cujusdam servatorem.

Fol. 86. In Sanctum Martyrium Martyrem, oratorio more.

Fol. 90. In Gregoram Epistola. Nicolai τοῦ πεπαγωμένου: *init.* Οἶδ' ὅτι πράγματα.

Fol. 91. Sanctissimo Athanasio Palæologo: *init.* Σὺ δὲ θαυμάζων.

Fol. 92. Tribus viris Sanctissimis, quibus scripta sua misit: *init.* Τὸ τῆς φιλαλληλίας.

Fol. 94. Caloëidæ Sebasto: *init.* Πυθαγόραν ἐκεῖνον.

.... nomen erasum fuit: *init.* Εμοὶ δὲ εἴτις.

Fol. 96. Patruo vel avunculo Imperatoris: *init.* Τοῦτο ἐκεῖνο τοῦ.

Fol. 97. Τῷ ἐπὶ τῆς τραπέζης: *init.* Σὺ μὲν ἄριστ' ἀνδρῶν.

Fol. 98. Ἀντιγραφεῖ: *init.* Σοῦ δὲ γχάκιον.

Ibid. Magno Domestico: *init.* Αἰσώπου τοῦ φρυγός.

Fol. 99. Josepho magno Philosopho: *init.* Ἀριστοτέλης ὁ Νικομάχου.

Fol. 100. Lampeni Protonotarii ad Gregoram: *init.* Ον ἐπὶ τ' ἄριστα.

Gregoræ responsio ad Protonotarium Lampenum: *init.* Εθνος ἐστὶ περσικόν.

Fol. 102. Τῷ συνασπιστῇ. Hoc nomen ducta linea expunctum est: *init.* Εστι παλαιὰ παροιμία.

Fol. 103. Magno Domestico: *init.* Επειδή σε πρᾶξιν.

Fol. 105. Hic nomen erasum est: *init.* Εἰ ὅσα τῇ φύσει.

Fol. 106. *verso.* Τῷ σακελλίῳ τῆς Θεσσαλονίκης: *init.* Εγὼ δὲ σοι πλέον.

Fol. 107. Magno Domestico: *init.* Γινώσκοντες οἱ πολλοί.

Fol. 108. Sapienti Theodoro Magistro Scholastico Thessalonicam: *init.* Πολλοί μοι τὸν σόν.

Fol. 109. Eidem: *init.* Πρότερον μὲν ἡμῖν.

Fol. 110. Protovestiario Trapezuntis Lucitæ: *init.* Παρακλητό μοι.

Fol. 111. Magno Drungario: *init.* Μακρὸς ἤδη χρόνος.

Fol. 111. *verso.* Eidem: *init.* Ο μὲν κοινῇ τῇ τῶν.

Fol. 113. Eidem: *init.* Εἰ πάθος ἀνθρώπων.

Fol. 113. *verso.* Τῷ nomen sequens erasum est: *init.* Απαλλάξαντες Αλεξάνδρου.

Fol. 115. Τῷ nomen erasum est: *init.* Αἱ συχνοὶ ὁμιλίαι.

Fol. 117. Pepagomeno. De monstrosis narrationibus, quæ ipsi allatæ fuerant, superne quidem ex Trapezunte, inferne vero ex Italia: *init.* Οποσα τῶν λεγομένων.

Fol. 120. Acindyno: *init.* Εγένετό τις ἀνήρ.

Fol. 121. Sanctissimo Maximo Hegumeno Monasterii Chortæsi: *init.* Οψὲ καὶ μόλις.

Fol. 122. Protovestiario: *init.* Διὰ χρόνου σοί.

Fol. 123. Magno Logothetæ consolatoria de Astronomia: *init.* Εἰ μὲν ἐπίσης ἅπασιν ἅπαντα.

Fol. 125. Eidem: *init.* Τὸν μὲν ἐμόν.

Fol. 126. Magno Administratori Glabæ: *init.* Λέγεται πρὸς ἄλληλα.

Fol. 126. *verso.* Magistro Maximo: *init.* Πολλάκις κατ' ἐμαυτόν.

Fol. 128. Hegumeno Monasterii Chortætæ: *init.* Οσα τῶν ἐν ψυχῇ.

Fol. 128. *verso.* Apro Metropolitæ, de iis qui Astronomiam spernunt: *init.* Τά τε ἄλλα διατεθρυλημένα.

Fol. 129. Pepagomeno: *init.* Οσπερ εὐφραίνεις.

Fol. 130. Matthæo Ephesino: *init.* Ηρετό ποτε πολυειδῶς.

Fol. 131. In Annunciationem Sanctissimæ Deiparæ. *Opportuit primo poni Sermonem in Natalem diem & educationem ejus, sed hic positus fuit postea; quærendum igitur*: *init.* Εμοὶ δὲ τῶν ζωγράφων ἐκεῖνος.

Fol. 140. Maximo Hegumeno Monasterii Corthætæ: *init.* Αλέξανδρόν φασιν.

Fol. 141. Andronico Zaridæ: *init.* Οἶμαι μὴ ἀνεγκλήτως. Narrat iter a se susceptum, & quæ in via acciderint recensot.

Fol. 145. Maximo Hegumeno venerabilis Monasterii Chortætæ: *init.* Θαλῆν τὸν Μιλήσιον.

Fol. 148. D. Demetrio Cabasilæ: *init.* Επειδή μοι, γενναῖε.

Fol. 154. Τῷ, nomen abest: *init.* Αλλ' ᾤμην ἴσως.

Ibid. Τῷ, nomen abest: *init.* Ο ἀριθμὸς τῶν στίχων.

Fol. 155. Josepho magno Philosopho: *init.* Εστι πόλις παράλιος.

Fol. 157. Lepentreno: *init.* Δυοῖν τῶν ἡγεμονικωτέρων.

Fol. 159. Ad Imperatorem dialecto Ionica: *init.* Αλέξανδρον τὸν ἐκ Μακ.

Fol. 162. Magno Primicerio: *init.* Πάλαι μὲν ἤνεγκον.

Fol. 164. Magno Logothetæ: *init.* Τοὺς τῶν Αἰγυπτίων.

Fol. 166. Eidem: *init.* Οτι ὑπὸ Ρωμαίοις.

Fol. 168. Zaridæ: *init.* Καὶ Πλάτων δή.

Fol. 170. Andronici Zaridæ Epistola, qua Gregoræ respondet: *init.* Τί με κινεῖς.

Fol. 172. Zaridæ rursus: *init.* Εἰσὶν οἳ σέ φασι.

Fol. 175. Filio Patriarchæ Γλυκῦ: *init.* Εμοὶ δὲ τοσοῦτον.

Fol. 176. Carbonæ: *init.* Ορῶν τοὺς πολλούς.

Fol. 177. Cabasilæ: *init.* Οσα μὲν δὴ ἔτυχε.

Fol. 178. Eidem: *init.* Ηκει τις ἡμῖν.

Ibid. Magno Oeconomo Beco: *init.* Λόγος τοὺς Πυθαγορείους.

Fol. 179. Sermo in Sanctissimam Deiparam, ut supra.

Fol. 188. Planctus funebris in Andronicum juniorem Imperatorem: *init.* Ημεῖς δὲ ὦ πάροντες.

Fol. 190. Magno Domestico: *init.* Οἱ πολλοὶ μετὰ μέγιστα.

Ibid. Chrysoloræ: *init.* Τὴν μὲν παροιμίαν.

Fol. 193. Leontio: *init.* Τὸν μὲν Επικτήτου.

Ibid. Sapientissimo: *init.* Τὸν Νικοκλέα φασίν.

Fol. 194. Anonymo: *init.* Πέπης ὁ παρών.

Fol. 195. Aliis datum est in deliciis agere, nobis autem Carbones pro thesauris ostendere: *init.* Εγὼ δὲ, ὦ βέλτιστε.

Fol. 196. Metrophani. Απαλλάξαντες, &c. Eadem quæ supra.

Fol. 197. Vita & conversatio Sanctæ Imperatricis: *init.* Νικομήδεια πόλις.

Fol. 204. Initio caret ..... Οἷον εὐωδίας πηγή, &c. de Astronomia.

Fol. 204. *verso.* Sebasto Kaloïdæ: *init.* Τὸ ἀλώπεκα τοῖς.

Fol. 206. *τῷ nomen abest*: init. Ο παρὼν οὗτος.
Ibid. *τῷ nomen abest*: init. Τὸ μὲν ὑπὲρ τοῦ.
Ibid. *τῷ nomen abest*: init. Γέδω σοι καὶ ἕτερος.
Ibid. verso. Planctus in obitu maximi Imperatoris nostri Andronici Palæologi: *init.* Τὸ μὲν τῆς συμφορᾶς μέγεθος.
Fol. 208. Planctus in obitu sapientissimi magni Logothetæ Metochitæ: *init.* Εμοὶ δὲ, ὦ παρόντες.
Fol. 210. Testamentum, quasi a Patriarcha Joanne τοῦ Γλυκέος, qui in extremis jacebat: *init.* Καὶ πᾶσι μέν.
Fol. 211. Procemium in Patriarchicum Sigillum: *init.* Εἰ δὲ καὶ πάντα.
Fol. 213. Quasi a quodam qui Imperatori scribit Epistola: *init.* Πολλάκις αἰτήσας.
Ibid. Procemium Testamenti: *init.* Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ.
Fol. 214. Procemium Patriarchici Sigilli: *init.* Επειδήπερ ἐν χρόνῳ.
Ibid. Testamentum quasi cujusdam Monachi: *init.* Εἰ μὲν ἦσαν ἡμῶν.
Ibid. Testamentum quasi a magno Protosyncello Peloponnesi: *init.* Εἰ μὲν ἀθανάτων.
Fol. 214. Oratio quasi ad Imperatorem habita a Metropolita, qui recens ordinatus est: *init.* Ο θεὸς ὁ μέγας καὶ ὑψηλός.
Fol. 215. Oratio quasi a Metropolita statim atque primum in Metropolim suam ingressus est: *init.* Κύριε Ιησοῦ Χριστὲ.
Fol. 216 Oratio Metropolitæ ad Imperatorem emissa statim atque ordinatus fuit, diversa a priore: *init.* Ο θεὸς ὁ μέγας.
Ibid. Procemium Chrysobulli: *init.* Πολλῶν ὄντων.
Fol. 217. Sine nomine & sine principio ..... ὅτι δὲ τῷ λαμπροτάτῳ.
Fol. 218. Angelo Catholico Judici: *init.* Οἱ τοῦ κομίζοντός σοι.
Ibid. Epistola Acyndini ad Gregoram: *init.* Βασιλικὸς ὁ λόγος. In Latinos invehitur.
Fol. 219. Magno Domestico: *init.* Οἱ πολλοὶ τῶν πάλαι σοφῶν.
Fol. 221. Magno Domestico: *init.* Εγὼ δὲ τὸν Ομηρικόν.

Post hanc Epistolam hæc miniatis literis Græce exprimuntur.

Hucusque pertingunt ea quæ in secundo libro Nicephori Gregoræ opera continentur. Quæ sequuntur autem sunt Epistolæ a multis ad Nicephorum Gregoram scriptæ.
Fol. 222. Protonotarii Lampeni ad Nicephorum Gregoram: *init.* Ον ἐπὶ τ' ἀρετῇ Χριστοῦ.
Ibid. Andronici Zaridæ ad Nicephorum Gregoram: *init.* Τί μοι καινὸς.
Fol. 223. Theoduli Scholastici Magistri ex Thessalonica ad Nicephorum Gregoram: *init.* Καὶ πάλαι μὲν ἐγώ.
Fol. 224. Acyndini ex Thessalonica ad Nicephorum Gregoram de Astronomia: *init.* Βαλτραμὸν ὁ γενναῖος.
Fol. 225. Ejusdem ad Gregoram: *init.* Οὐδὲν θαυμαστὸν ἐστι.
Fol. 226. Theodori Kutalæ ex Thessalonica ad Nicephorum Gregoram: *init.* Οτι μὲν ἡμᾶς οὐ παιδὸς.
Fol. 227. Balsamonis ex Thessalonica ad Nicephorum Gregoram: *init.* Επὶ τῇ σῇ φιλίᾳ.
Fol. 228. Bryennii Sacellii ex Thessalonica ad Nicephorum Gregoram: *init.* Οὐκ οἶδα τί τῶν ἁπάντων.
Fol. 228. *verso.* Demetrius Cydonius ex Thessalonica ad Nicephorum Gregoram: *init.* Εγὼ τῶν μὲν ἀγαθῶν.
Fol. 229. Georgii Lapithæ ex Cypro ad Nicephorum Gregoram: *init.* Τὰς τῶν σωμάτων.
Fol. 230. Ejusdem ad eumdem: *init.* Εἴπερ εἶεν τι.
Ibid. Ejusdem ad eumdem: *init.* Εγὼ μὲν, ὦ φίλη μοι κεφαλή.
Fol. 231. Lampeni qui & Tarchaniotes ex Thessalonica ad Gregoram: *init.* Εἰς τὸ ἄγαλμα.
Fol. 233. Athanasii Lepentreni ex Cypro Insula ad Gregoram: *init.* Διπλαῖς ὀφείλομεν.
Fol. 234. Acyndini ad Gregoram versus Iambici numero 50.

Οὕτω με τοῖς σοῖς ἐξαστράπτεις λόγοις.

Fol. 235. Procemium Chrysobulli Gregoræ: *init.* Οὗτος ἑκατέρως καλῶ.
Fol. 236. Ephesi Matthæi in Gregoram: *init.* Οἶον δὲ τοῦτο πέπονθα.
Multa alia scripsit Nicephorus Gregoras, quæ in hoc catalogo non habentur.

Variæ Lectiones ad Chronicon Eusebii Sancto Hieronymo interprete: ex quatuor Manuscriptis Bibliotheca Vaticana notatis 241. 242. 243. 245. qui sunt XIII. & XIV. Sæculi. Et collati sunt cum Editione Scaligeri Lugduni-Batavorum emissa, à D. Claudio Stephanotio Congregationis S. Mauri Procuratore Generali.

Edit. p. 3. flumen eloquentiæ scabris *Mss.* 242. flumen eloquentiæ quibusdam scabris.
Non alicubi excedere *Mss. omnes*; non alicubi excidere
Significatum est. *Ms.* 243. Signatum est.
Quo id efferam *Mss.* 242. & 243. quo id efficiam.
Vix brevis viæ spatia *Mss.* 242. & 243. vix brevia spatia.
Licet quibus censeantur *Mss. omnes*. Licet quibus censeatur.
Sine nominibus meruerint *Mss.* 242. & 243. quibus nominibus tenuerint.
Latine penitus non hærent *Mss. omnes*. Latine penitus inhærent.
Aut consonantibus asperatur, aut *Mss. omnes*, aut consonantibus aspera, aut.
Numeros inexplicabiles *Mss. omnes*. numeros inextricabiles.
P. 4. ad quem numerum historia quæque pertineat *Mss. tres* ad quem num. idonea quæque pertineant. *cod.* 242. idoneaquoque pertineant.
Regni primitus annotati *Mss. omnes*, regni prænotati.
Quem suggesserit numerus similiter eodem minio *Mss. omnes*. quem subjecerit numerus similis eidem minio.
Quod fuerit adscriptum. *Mss.* 241. & 243. quod fuerit adscriptum.
Cum minio factæ litteræ. *Mss. omnes*. cum minio facta littera.
Enodationis historiæ nihilominus. *Mss. omnes*. Enodationis historiæ, quæ etiam superioribus signis subdenda est, nihilominus.
In muneris respondente *Mss. omnes* in numeris respondente.

Nona linea, quod adnotatum. *Mss. omnes*, non aliena quod annotatum.

Non tamen omnes hujusmodi requirendæ *Mss. omnes* non tamen omni hujusmodi requirenda sunt, cum minor esset.

Puto prout quæque scripta *Mss. omnes* puto ut prout quæque.

Tædium facit *Mss. omnes*. Tædium fugit.

Et eumdem locum quem prior *Mss. omnes* & eumdem coloris locum quem prior.

Positi numeri signarent *Mss. omnes* positi numeri retinerent.

Calumniabuntur tempora. *cod.* 243. calumniabuntur in tempora. *cod.* 242. calumniabuntur interpretata.

Secundum etenim me esse, *Mss. omnes*, secundum etenim est me.

In terra nostra. *In* 242. *&* 243. nostra *desid.*

P. 5. codicem quem descripseris. *Multa desunt. Hæc codices non habent, in illis autem omnibus hæc sequuntur.* Eusebii interpretata præfatio incipit feliciter.

Moysen gentis Hebraïcæ, qui primus omnium Prophetarum ante adventum Domini Salvatoris, divinas, &c. Definit autem in hæc verba: quæ universa in suis locis cum summa brevitate ponemus. Explicit præfatio. Incipit exordium Libri. *In Ms.* 242. *post hæc leguntur.* Incipit præfatio S. Hieronymi de nominibus gentium. Et facti sunt omnes dies Noe DCCCCL. anni. Post diluvium CCCL. annis vixit Noe: ex quo perspicuum est CXX. annos generationi illi, ut supra diximus ad pœnitentiam datos, &c. Definit autem in hæc verba: Possederunt autem a Cosene fluvio omnem Indiæ Regionem, quæ vocatur Hiena. Explicit præfatio. Incipit exordium Libri.

P. 5. Historiographi fuisse dixerunt *Mss. omnes*, historiographos fuisse dixerunt.

Quod & in libro Hygini historiæ *Mss. omnes*, quod & in libro hoc historiæ singulæ. cod. 245. in libro hoc in historia singula.

Et quo tempore adventus fuit (sic) & quo tempore ad adventum fuit.

P. 6. In splendorem in firmamento *Mss. omnes* in splendorem Firmamenti.

Quos Hebræi quidem *Mss. omnes*, quos Judæi quidem.

Et replevit locum carne ejus *Mss. omnes*, & replevit locum caro ejus.

Quæ habentur in editis ab his verbis, & factus est Abel pastor ovium, &c. *usque ad hæc*, & diluvium aquæ factum est, *desunt in omnibus Manuscriptis codicibus.*

P. 7. Septima & XXª. die mensis *Mss.* 242. *&* 243. dies XVIIª. mensis.

P. 8. Reverti ad eum. Et postea Noe denudavit arcæ tectum. *Mss. omnes habent* reverti ad eum. Tenuit ergo diluvium terra, donec siccaretur, annum integrum. Postquam introivit autem Noe in arcam VIIº. die inclusit deinceps foras fenestram arcæ, & XL. diebus & XL. noctibus facta est pluvia, stetitque aqua CL dies. Post hos dies clusi sunt fontes abyssi, & cœpit aqua diminui. VIIº. autem die sedit arca super montem Arath. Diminuebatur autem arca usque ad XI. mensem. Prima autem die hujus mensis capita montium reliquorum visa sunt. Post hæc denudavit Noe arcæ tectum, &c.

Quod defluxisset aqua *Mss. omnes*, quod defluisset aqua.

Et uxores filiorum ejus cum eo *Mss. omnes*, & uxores filiorum suorum cum eo.

Anni sunt MCCXLII. *Mss. omnes*, anni sunt MCCLXII.

Barbarorum VS, EVL, GATER *Mss. omnes*, barbarorum Vsceulgatus, quæ Mosoc sunt sub Persas.

Phut phut unde *Mss. omnes*, Fur fur unde Æthiopum gens.

Chanaan Chananæi *Mss. omnes*, Canam vel Cainam Cananæi.

Evilath gens *Mss. omnes*, Elugilat & Ejugilat gens.

Et Thiras, &c. *Mss. omnes*, & Inade, & Jovan, & Elisa, & Tobel, & Mosoc & Chitasa al gitas, al Ghytas. Filii Gomer Ascanari, unde Goticæ gentes.

Et Asarmoth & Jarach *Mss. omnes*, & Sarmoth & Jarach.

Montem Orientis *Mss. omnes*, Montem Orphesis.

Et Tarsis, & Citii & Rhodii *Mss. omnes*, & Tharsis & Catii & Rhodii.

Et mortuus est. Sala quum esset, &c. *Mss. omnes*, & mortuus est. Cainam cum esset CXXX. annorum genuit Sala. Et vixit Cainam postquam genuit Sala annis CCCCIII. & genuit filios & filias, & mortuus est. Sala cum esset, &c.

Et mortuus est. Ragau cum esset, &c. *Mss. omnes*, & mortuus est. Phalec vero cum esset annorum CXXX· genuit Ragau. Et vixit Phalec postquam genuit.

Ragau annis CCIX. & genuit filios & filias. Et mortuus est Ragau cum esset, &c.

Postquam genuit Saruch annis CCVII. *cod.* 242. annis CIV. *codex* 243. annis CXXXIV.

P. 9. Cazar Pheldas *Mss. omnes*, Cazar. Exau, Pedas, Jedaaph.

Atque nepos Rebecca *Mss. omnes*, atque neptis Rebecca.

Jethur, Naphas *Mss. omnes*, Letur, Naphas. Zembra, Jeczan....... Jesboch. *Mss. omnes*, Zembra, Lesaam...... Lessoth.

Terram Chaldæorum *Mss. omnes*, Terram Chananæorum.

P. 10. *In Mss.* 241. *&* 245. *ante Chronicon Regni Assyriorum habentur sequentia.* Denumeratio Provinciarum. Incipit India ulterior, finitur ab Oriente Oceano Ægeo; ab Occidente, flumine Syntho; a Septentrione monte Tauro; a meridie, Oceano Syrico. Ejus spatia, &c. *Definit autem in hæc verba.* Britannia in longitudine millia passuum DCCC. in latitudine CCC. Item Reges gentium universarum qui fuerunt, aut quantum regnaverunt. Reges Assyriorum Ninus annis LII. &c.

P. 11. Xerxes qui & Baleus *Mss. omnes*, Xerxes qui & Balaneus.

Sicyoniis .... Telchin *cod.* 243. Stelchim. *cod.* 241. Helchim. *cod.* 245. Thelecin.

Apis annis XXV. *Mss. omnes*, annis XXV. a quo Apia, quæ nunc Peloponesus, prius Egialea nuncupata.

Belochus annis XXV. *Mss. omnes*, annis XXXV.

P. 12. Phoroneus annis LX. *Mss. omnes*, Phoroneus Inachi filius annis LX.

Manchaleus .... Spherus *Mss. omnes*, Machareus ..... Sphereus *al.* a Aphereus.

Peranis annis XLVI. *Mss. omnes*. Eratus annis XLVI.

Criasus *cod.* 242. Cariassus.

Phorbas annis XXV. *Mss. omnes*, Phorbas annis XXXV.

Ægyptiorum Dynastia XVIII. *mss. omnes*, Ægyptiorum XVIII. Dynatiapolitanorum an. CCCLXVIII. quor. primus Amasis an. XXV.

Amenophis *Mss. omnes*, Amenophis annis VII.

Quem quidam Memnonem putant *cod. unus*, quem quidam Menopem.

Orus an. XXXVIII. cod. 245. annis XXV.

P. 13. Astacades cod. 241. Ascadis 242. Astacades.

Cum patre annos XIII. *codices omnes*, cum patre annis VII.

Triopas annis XLVI. *codices omnes*, Troipas annis XLV.

Sthenelus annis L. *cod. omnes*, Stolenus annis XI.

P. 14. Cecrops qui & Diphyes *cod. omnes*, Cecrops qui Ediphius annis II. mendose.

Erechteus *codices omnes*, Erictonius.

Achencherres annis XII. *cod.* 241. Accenges 242. Acenteres 245. Accingeres.

Achoris annis VIII. *cod. omnes*, Acoris annis VIIII.

Cencherres annis XVIII. *Mss. omnes*, Cencres annis XVI.

Armais qui est Danaus, cod. 241. Armæus qui & Danaus.

Remesses *cod. omnes*, Remesses qui & Ægyptius annis LXVIII.

Qui junguntur temporibus Gothoniel. *cod. omnes*, qui vincuntur temporibus Gothonielis.

De contentione regionis apud *cod. omnes*, de contentione regnorum apud.

A Deucalione, Hellene & Pyrra *cod.* 242. a Deucalione. Bellone & Pirrami, qui Græce Helnes.

P. 15. Aod annis LXXX. *cod. omnes*, Aoth annis LXX.

Annis XLVIII. qui copulantur *cod. omnes*. annis XVIII. qui copulantur.

Jairus ..... annis XXII. *cod.* 242. Jaïrus annis XXXII.

Pandionis filius annis XLVII. *cod.* 243. annis XLVIII.

P. 16. Menestheus annis XXIII. cod. 243. Mensitheus Petro annis XXIV.

Ramses annis LXVI. *codices omnes*, Rames annis LXVI.

Amenoptes *codd.* Amenosis. Ammenemes *codd.* Amnes & Amenophes.

P. 17. Teuteus *codd.* Tauteus.

P. 19. Zeuxippus annis XXXII. *cod. omnes*, XXXI.

Regnaverunt annis DCCCCLXII. *Mss. omnes*, DCCCLXII.

Aphidas *Mss. omnes*, Amphidas.

P. 20. Acastus *cod. unus* Acatus, *alter*, Agastus.

Archippus annis XIX. codices omnes, Acrippus annis XXIIII.

Euristheus annis XLII. codd. 243. & 245, Purissæus annis XL.

Labotes annis XXXIX. *codd. omnes*, Lavotes annis XXXVII.

Agelaus annis XXVII. *codd. omnes*, Agylas annis XXXVII.

P. 21. Baasa annis XXIX. *cod. omnes*, Baas annis XXIV.

Semendis annis XIX. *cod. omnes*, annis XXVI.

P. 22. Megacles *cod.* Mezades Calpetus Silvius *cod. omnes*, Capentus Silvius.

Afemulus .... ann. XIX. cod. 241. Remulus ann. XXX.

P. 23. Jeroboam annis XLII. *Mss. omnes*, Jeroboam ann. XLI.

Aristodemus annis XXV. *cod. omnes*, Ristomedes annis XXXV.

Agemon annis XVI. *cod.* 245. Egemon annis XV.

Dynastia Bubastitarum ...... annis XXI. *cod.* 243. Petubastis annis XXVI.

P. 24. Zacharias menses VI. *cod.* 243. & 245. Zacharias annis VI.

Alcamenes annis XXXVIII. *cod. omnes*, Cameleus annis XXXVII.

P. 25. Tyrimmas annis XXXVIII. deest in omnibus codicibus.

Bocchoris ..... ann. XLVI. *cod. omnes*, annis XLIV.

P. 26. Clidicus ann. X. *Mss omnes*, Melidicus.

Romulus an. XXXVIII. *cod. omnes*, XXXVII.

Numa annis .... XL. *cod. omnes*, Numa ... annis XLI.

Meles ann. XII. *deest in Mss. cod.* 241.

P. 27. Philippus an. XXXVIII. *cod.* 242. Philippus annis XXVIII.

Ardys ann. XXXVII. cod. 242. Ardis annis XXVII.

P. 28. Psammitichus annis XLV. *cod. omnes*, Psalementicus annis XLIV.

Sedechias ann. XXII. *cod. omnes*, Sedechias annis XI.

Tarquinius .... annis XXV. *cod. omnes*, Tarquinius annis XXXV.

P. 29. Aeropas annis XXVI. *cod. omnes*, Europs annis XXXVI.

Alcetas annis XXJIX. *Mss. omnes*, Alchedo annis XXIX.

P. 33. Nectanebis ann. X. *cod. omnes*, Nectabon annis XVIII.

P. 35. Ptolemæus Ceraunus menses IX. *codices omnes*, anno I.

Hæc ex Mss. codicibus ad Chronici Librum Priorem, qui tamen uti habetur in Edito non exstat in ullo Ms. codice, excepta præfatione. Non tantum discriminis inter Editum & Manuscriptos Codices observatur in Chronico posteriori, excepta tamen annorum & Olympiadum recensione. Magis vero consonant Consulum tempore.

P. 60. Non infirmat ad evacuandam *Mss. omnes*, non infirmata ad destruendam.

P. 63. Anni CCCLXXXIIII. cod. 241. anni CCCLXXXII.

P. 64. Apis .... primus Deus putatur *codd. omnes*, Apis primum Deus putatur.

Annis centum tribus *cod.* 241. ann. CIIII.

P. 67. Joseph .... annos agens XVI. *Mss. omnes*, Joseph annum agens XVII.

P. 68. Joseph ... Dux Ægypti an. LXXX. *Mss.* 242. ann. LXX.

Apud Ægyptios per XVIII. &c. *Mss. omnes*, Ægyptiorum Dynastia XVII. Diapolitanorum

norum annis CCCXLVIII. quorum primus Amosis *al.* Amasis annis XXV. Spartha condita est a Spartho filio Phoronæi.

P. 70. Sicyoniorum undecimus Plemnæus. Anno Plemmei Sicyonorum Regis I. *codd.* 241. *&* 242. *hæc habent.* Ægyptiorum Reges omnes tunc Pharaones dicebantur; non hoc proprium habentes nomen, sed pro dignitate Regis tunc vocabantur hoc nomine, sicut & apud nos Imperatores, Augusti appellabantur. Hæc nos ex libris Manethonis erutum posuimus.

P. 71. In Argis prima Sacerdotio functa est, &c. *Mss. omnes*, in Argis primus Sacerdotio functus est Callithias Pyrantis filius.

P. 72. Ægyptiorum sextus Thomosis ann. XI. *Mss. omnes*, Tuthemosis ann. IX.

Orthopolis annis LXII. *Mss. omnes*, annis LXIII.

Amenophis annis XXXI. Hic est, &c. *codd.* 241. *&* 242. Amenophis annis XXXI. Hic est quem quidam Memnonem putant, cujus statua usque ad adventum Christi sole oriente vocem dare dicebatur.

P. 75. Dicebatur autem Diphyes, sive, &c. *Mss. omnes*, dicebatur autem Diphyes, id est, duabus naturis, sive ob longitudinem corporis, sive ..... sciebat Græcam & Ægyptiam.

Cnosson condiderunt. *Mss. codd* Cnosson CCCCX. anno repromissionis condiderunt LX°. Moysi, qui modulatam, &c.

Musicus Euctæi, &c. *Mss. cod.* Musæus Ericthæi & Nymphæ.

Deorum Judicium, &c. *Mss. omnes*, Judicium Neptuni & Minervæ de contentione Regnorum apud Cecropem fuisse confingitur.

Achotis annis VII. *mss. omnes*, Achoris annis IX.

Io. Jasi filiæ Jupiter, &c. *mss. omnes*, Io Inachi filiæ Jupiter ...... appellatus est. *Sequentia autem*, & secundum nonnullos in Ægyptum profecta Isis nuncupata, quæ nupta postea Telegono Epaphum genuit. *Desunt in mss. codicibus.*

P. 76. Cenchtes annis XVIII. *codices omnes*, annis XVI. codex vero 242. addit: ille est Pharao Cencres, qui contradixit Domino per Moysem, atque mari rubro obrutus est, post quem regnavit Ægyptiis Acherres Pharao.

Hellene & Pyrrhæ, &c. *cod.* 241. ab Hellene & Prithæ filio hi qui prius, &c. *codd. vero* 242. *&* 243. a Bellene Deucalione & Pirrhami qui Græci, &c.

Hercules cognomento Desanaus. *cod.* 241. *&* 242. Desonans. *cod.* 245. Desinaris *cod.* 243. Desinaus .... & Eliensibus. *cod.* 241. & Deliis.

P. 78. Epaphus filius Jovis. *codd. omnes*, Epaphus filius Io & Jovis.

Ab Ægypto tunc regnante nomen accepit. *cod. addit* (sic) cui datum est Regnum ejecto Danao.

P. 79. Castor de Argivorum Principibus, &c. *hæc desunt in omnibus mss. codicibus, qui hæc habent* anno mundi CCCMↃↃↃDCCXXX. Cyrene in Libya ædificata est.

P. 80. Semiramis regnavit cum patre annis XII. *mss. omnes*, habent annis VII.

P. 81. Primum Mariandyna vocabatur. *cod.* 241. Ariandina.

P. 81. Ea quæ de Demetra, quam Isidem esse aiunt. *cod.* 241. ea quæ de Diana, alias Hypermestra, quam aliqui aiunt esse Isidem.

P. 82. Harmonia rapta a Cadmo. *cod. omnes*, Armenia capta a Cadmo.

Cadmea condita est, & Side in Cilicia. *codices omnes*, Cadmia, seu Catmia condita est a Sisypho in Sicilia.

Alienigenæ annis XLVIII. *codices omnes*, annis XVIII.

Et sub hoc mysteria cœperunt. *cod.* 241. *hæc addit ad* ea quæ de Perseo dicuntur.

Pælops ..... annis LIX. *mss. omnes*, annis LIII.

P. 83. Ægyptii per XIX. Dynastiam suo Imperatore uti cœperunt. *cod.* 241. *&* 243. *addunt* ann. CXCIV.

P. 84. Ut scribit Phanocles. *mss. omnes* Phander Poëta.

Tantalo & Tityo Latone mater Apollinis. *codd.* 241. *&* 245. Tantalo, Tytionis autem tempore fuit Latona mater Apollinis.

P. 85. Bellerophontis navis fuit. *vox*, navis, *deest in mss. codicibus.*

P. 86. Ex omni parte confluctus. *cod.* 241. ex omni parte confluentes.

Qui regnavit annis LVIII. *codices omnes*, annis LVIIII.

P. 87. Mycenarum Eurystheus annis XLIII. *mss. omnes*, Eurystheus filius Stheneli regnavit annis XLV.

P. 88. Ægeus Pandionis filius annis XLVII. *mss. omnes*, annis XLVIII.

Ea quæ de Hypsipile memorantur in Lemno. *cod.* 241. de Sysipho; alii de Ypsiphilo.

P. 89. Contra Cadmum constitisse. *cod.* 241. 242. *&* 245. contra Cadmum certamen iniisse. *cod.* 243. contra Cadmos bellum gessisse.

Stydram autem callidissimam fuisse Sophistriam asserit Plato. *codd. omnes*, callidissimum fuisse Sophistam asserit Plato.

P. 90. Thola ann. XXII. *cod. omnes*, XXII. vel XXIII. secundum Hebræos.

P. 93. Mnestheus annis XXIII. *codices omnes*, Mnestheus Peleo annis XXII.

Ammonitæ annis XVIII. *cod.* 241. annis VIII.

Agamemnon annis XV. *mss. omnes*, Agamemnon annis XVIII.

Causa belli quod trium mulierum. *cod. omnes*, causa mali quod trium mulierum.

Una earum Helenam Pastorali judici pollicente. *codd. omnes*, pastori judici polliceuri.

P. 93. Ætatis Mosi fiunt anni CCCLXXXV. *codices omnes*, CCCLXXV.

Ægyptiorum XX. dynastia .... ann. CLXXVIII. *cod.* 241. CLXXVII.

P. 94. Zeuxippus ann. XXXII. *codd. omnes*, annis XXXI.

P. 96. Reges Sicyonii ....regnaverunt annis DCCCCLXXII. *codd.* 241. 242. *&* 245. DCCCCLII. *cod.* 243. DCCCLXII.

Charidemus, qui impensas. *mss. omnes*, Chariademus, qui.

Hinc & Apaturion, id est, *cod.* 241. hinc & *ἀπατῶν*, id est. *codd.* 243. *&* 245. hinc Capaturion, id est fallaciarum.

P. 97. Ex quibus Crates ante *mss. omnes*, ex quibus Socrates ante.

Apollodorus Atheniensis CCLX. *cod.* 241.

CCL. alii CCXL.

P. 98. Corinthiorum primus Aletes. *mss. omnes*, Alesius.

P. 99. Post Codrum principes, quos mors finiebat. *mss. omnes*, post quem principes sive magistratus, quos mors finiebat, quorum primus Meton Codri filius annis XX.

Hic addit cod. 241. An. mundi MMMMCXX. incursus in Asiam Amazonum & Cymeriorum.

P. 100. Echestratus annis XXXV. *cod.* 242. 243. & 245. Egistratus. *cod.* 241. Archestratus.

Myrina condita. *codd. omnes*, Micæna condita. Cyme in Italia, &c. desunt in mss.

P. 101. Testimonio est, a diluvio, &c. *codd. omnes*, librum Regnorum testimonio est secundum tertium a Moyse & egressu Israël ex Ægypto usque ad Salomonem & ædificationem Templi computantur an. CCCCLXXX. a diluvio, &c.

P. 102. Archippus annis XIX. *codd. omnes*, annis XXIIII.

Semendis annis XIX. *codd. omnes*, annis XXVI.

P. 103. Corinthiorum Prumnis an. XXXV. *cod.* 241. Priminias annis XXXV.

Susakim Rex Ægypti. *cod.* 241. Susach Rex Ægypti.

Lacedæmoniorum quintus Dorysfus. *mss. omnes*, Dorinthus.

P. 104. A quo Reges Bacchiadæ cognominantur. *cod.* 242. *cod.* 241. Bacchidæ. *cod.* 245. Baces.

P. 105. Latinorum nonus Carpentus. *cod.* 241. Capetus. *codd.* 243. & 245. Capentus & 242.

P. 108. Sysonchnsis annis XXI. *cod* 241. *addit* hujus Sysonchosis Ægypti Regis pater fuit Seropis hunc ferunt quidam post mortem ab Ægyptiis Deum nuncupatum eumque Serapim appellatum. Ita & codex 242.

P. 109. Corinthiorum octavus Aristomedus. *cod.* 241. Aristomedes. *cod.* 242. Arstomedes. *cod.* 243. & 245. Restomedes.

P. 111. Phœnices mare obtinuerunt. *mss. omnes addunt*, annis XLV.

Petubastes annis XXXV. *codices omnes*, annis XXV.

Macedonum primus Rex Caranus annis XXVIII. *mss. omnes*, XXXVIII. *codex* 241. Granaus regnavit annis XXXVIII.

P. 114. Generantur a Marte & Ilia. *codd. omnes*, a matre Ilia.

P. 115. Qui Æthiopidam composuit & Ilii persin, agnoscuntur. *cod.* 241. Æthiopida composuit & Iliacam vastationem. *Alii codd.* Ethiopida composuit, & ibi Persis agnoscitur.

Cinæthon ...... qui Telegoniam scripsit. *cod.* 241. Theogoniam, *alii*, Tegoleniam.

Condiderunt, oraculo sic jubente. *cod.* 241. condiderunt ex oraculo Phœbi.

Cujus proprium nomen Aristoteles. *codices omnes*, Aristæus.

P. 116. Romulus annis XXXVIII. *codd. omnes*, annis XXXVII.

P. 118. Numa qui & Pompilius ann. XL. *codd. omnes*, annis XLI.

Apud Romanos fuissent. Capitolium. *codd.* 241. & 242. Romanos fuissent adeo ut ultimus December diceretur Capitol.

P. 120. Lesbii annis LXIX. *codd omnes*, LXVIII. cod. 242. LXVII.

P. 122 Græcia usa est. *cod.* 241. Græcia uti ausa est.

P. 123. Ninum capit. *cod.* 241. Ninum Civitatem capit.

Construxit & Jovi dedicavit. *hæc desunt in manuscriptis codd.*

P. 124. Æropas annis XXVI. *cod.* 242. 243. & 245. annis XXXVI.

Olympionice congressus. *mss. omnes*, Olympiace congressus.

P. 125. Clemens ... in 1. Stromate XLIII. Olympiade. *codd. omnes*, XLVII. Olympiade.

P. 126. Æsopus interimitur a Delphis. *Hæc desunt in mss. codicibus.*

Abaris de Scythia venit in Græciam. *cod.* 243. & 245. Barbari de Scythia venerunt in Græciam.

P. 126. Permansit. *quæ sequuntur*, Solo altario consistente, *desunt in mss.*

P. 128. Pherecydes historicus clarus habetur. *cod.* 241. Pherecides historicus Pythagoræ magister, clarus habetur.

Et Xenophanes Physicus scriptor tragædiatum. *cod.* 241. & Theophanes Physicus scriptor tragædiarum.

Xerxis ann. CXI. *cod.* 241. & 245. annis CL.

P. 129. Consummaturque opus anno quarto. *codd.* 242. 243. & 245. ann. XL. ut quibusdam placet annis CCXLIII. *cod.* 241. ann. CCXLIV.

P. 130. Inventa sunt hominum CXX. millia. *mss. omnes*, CXV. millia.

Romæ Virgo Pompilia. *codd. omnes*, Virgo vestalis Pompilia.

Cum ignominia ejicitur. *cod.* 242. cum ignominia occiditur.

Xerxes quum Athenas venisset. *cod.* 241. Xerxes pontem in Hellespontiaco mari fecit. Xerxes cum Athenas venisset.

P. 131. Virgo Sunia. *cod.* 242. *addit*, Vestalis.

Fuerant in Judæam. Empedocles, &c. *cod.* 241. & 242. fuerant in Judæam, affirmaturque divinas scripturas memoriter condidisse, & ut Samaritanis non miscerentur, litteras Judaïcas commutasse. ... Empedocles.

P. 132. Et post annum ejecti sunt. *cod.* 241. & post annum secundum ejecti sunt trecentesimo anno ab urbe condita. *cod.* 242. CCCCII. anno ab urbe condita.

(Sic) Consulibus ejectis. Neemias. *cod.* 241. consulibus vel decem viris ejectis. Neemias. & Protagoras Sophista. *Ubique* Pythagoras.

Et tricesimo secundo anno muros. *cod.* 241. 243. 245. XXII. anno.

P. 133. Apud Locros Scissa, Atalante facta est Insula. *cod.* 241. apud Locros Scissa Athlante, civitas facta est Insula; *ita & codd.* 243. 245.

Amyrtæus Saïtes. *codd. omnes*, Amartheus Saytes.

P. 134. Nepherites annis VI. *codd.* 242. & 243. Tenefertes.

Cognominatus est Mnemon. *cod.* 241. Meneon.

Amyntas anno uno. *cod.* 242. & 243. annis tribus.

Pausanias anno uno. *cod.* 242. annis III. *cod.* 243. annis II. *cod.* 245. anno I. Mens. II.

Xenophon filius Gryssi. *codd. omnes*, filius Grisi.

Macedonum decimus nnnus Amyntas anu. XVIII. cod. 241. annis XIX.

P. 135. Nepherites menses IIII. *cod.* 241. mense uno.

Macedonum vicesimus Alexander. *cod.* 241. XIX. *quem numerum & in sequentibus Regibus confirmat.*

P. 136. Olymp. CV. .... Demosthenes ... *cod.* 241. *addit*, & Æschines orator cognoscitur.

P. 137. Descriptinne civium facta .. CLX. millia. *cod.* 241. & 242. CLXV. millia. *cod.* 245. CLV. millia.

Hyrcanos & Mardos capit. *codd. omnes*, Hircanos & Medos capit.

Olymp. CXII. anno IV. *cod.* 241. *addit* Anaximenes & Epicurus clari habentur.

P. 139. Ab hoc loco Edesseni, &c. *Hæc desunt in mss. codd.*

P. 140. Derelicto. Macedonum post Pyrrhum. *codd. omnes*, Seleucus in Sicilia (sic pro Cilicia) capto Demetrio, Syriæ & Asiæ pariter imperavit. Macedonum.

Olymp. CXXIV. *mss. codd. habent*, Zenon Stoicus philosophus cognoscitur. Polemon philosophus cognoscitur. Antigonus cognomento Gonathas Lacedæmonem obtinuit.

Ptolemæus qui & Ceraunos menses IX. *mss. omnes*, anno uno.

Antiochus qui & Soter annis XIX. *cod.* 242. & 243. annis XVIII.

P. 144. Plautus ...... pistorem se locaverat. *codd. omnes*, pistori se locaverat.

Simon .... ad Apollonium Phœnices Ducem. *cod.* 241. ad Apollonium Seleuci Ducem Phœnicis. ..... ad negotium pervidendum. *cod.* 241. ad negotium percurrendum.

P. 145. Ennius ...... Rudiam ex Janiculo. *mss. omnes*, Rhodiam ex Janiculo.

P. 146. Romani interfecto Perse. *cod.* 241. 243. & 245. Romani superato Perse.

Pacuvius .... clarus habetur: vixitque Romæ. *codd. omnes*, clarus habetur, Ennii Poëtæ ex filia nepos, vixitque Romæ.

P. 147. Asiæ & Syriæ Alexander annis X. mens. VII. *cod.* 245. annis IX. mens. X. *cod.* 241. Alexander annis X. mens. VI.

Lucilius poëta nascitur. *codd.* 242. 243. 245. Lucullus poëta nascitur.

Alexander filio Balæ. *codd.* 241. 242. Alexandro Philobale.

P. 149. Cicero ...... ex regio Volscorum genere. *codd.* 242. & 245. exiguo Volscorum genere.

P. 150. L. Pomponius ..... Atellanarum scriptor clarus. *cod.* 242. Atellarum scriptor clarus, *cod.* 245. Arbellanarum scriptor clarus.

Titus Quintius Atta scriptor. *codd. omnes*, T. Quinticius Acta.

P. 151. Virgilius Maro .... qui Andes dicitur. *cod.* 241. & 243. Andos. *cod.* 245. Magos.

Deinde Herodis Ascalonitæ. *codd. omnes*, deinde Antipattum Herodis.

Susceptus a Plancio. *codd.* 242. 243. & 245. a Placito.

P. 152. M. Cœlius Prætor. *mss. omnes*, M Cæcilius Prætor.

Nigidius Figulus .... annis LV. (*error videtur*) *mss. omnes*, annis XLV.

P. 153. C. Falcidius ...... hæredibus superesset. *mss. codices omnes addunt*, si quatuor aut minus essent; si autem plus quatuor, medietas, eo tenore, ut sive pater liberis, sive propinquis pater sua legaret, illa pars quam Falcidius constituit, nisi pater interdixerit, & legaris faventibus, & eisdem carentibus (F. caventibus) æquanimiter vel æqualiter partiretur. Curtius Thalassus, &c.

Furnii pater & filius clari Oratores. *mss. omnes*, Formii pater & filius clari.

P. 155. Pascua, rura, boves. *mss. omnes*, pascua, rura, duces.

Et in Paneade, id quod vocatur Panion. *cod.* 241. & in Paneade. id est, Templum, quod Panion vocatur.

P. 156. Horatius ..... 10. ætatis suæ anno. *mss. omnes*. anno LVII. ætatis.

Quirinus ex consilio Senatus. *mss. omnes*, ex consulto Senatus.

Herodes ...... pueros jussit inrerfici. *mss. omnes*, parvulos jussit interfici.

In Herodis locum Archelaus. *cod.* 241. in Herodis locum filius ejus Archelaus.

P. 157. Philistio mimographus. *codd.* 242. 243. & 245. Mooographus ... natione Magnesianus. *cod.* 241. natione Magnes, Asianus.

Messala Corvinus ... anno ætatis LXXVII. *codd. omnes*, anno ætatis LXX.

Nonagesies ter centena millia. *codd.* 241. & 243. *addunt*, & LXX. millia.

Augustus LXXVII. ætatis suæ anno. *mss. omnes*, LXXVI.

Tredecim urbes ...... Sardis, Mosthene. *codd.* 241. 242. 243. Sardis, Ostene .....

Tmolus, Temnus, *cod.* 241. Tomolus, Temus; ita & *cod.* 242. ... sed *codd.* 243. & 245. Imolus, Temnis.

Fenestella ...... sepeliturque Cumis. *cod.* 242. Tomis.

Mazacam nobilissimam civitatem. *cod.* 241. Mazatam nob.

P. 158. Votienus .... in Balearibus moritur. *mss. omnes*, in Balearibus Insulis moritur.

A Salomone autem ..... anni MLX. *codd.* 241. & 242. anni MXL.

A Moyse .... anni MDXXXVIII. *cod. omnes*, anni MDXXXIX.

Scribit ..... & Phlego. *codd.* 241. & 242. Flegeon. *cod.* 243. Ephlego.

P. 159. Quem Corban Judæi vocant. *mss. omnes*, Corbonam.

Comminatus est mortem. Tiberius. *mss. omnes*, comminatus est mortem, ut scribit Tertullianus in Apologetico. Multi Senatorum & Equitum Romanorum interfecti. Tiberius.

Passienus filius fraude hæredis suæ necatur. *mss. omnes*, ob fraudem hæreditatis suæ necatur.

Claudius ann. XIII. mens. IX. dies XXVIII. *cod.* 245. an. XIIII. mens. IX. diebus XXIV. *codd.* 242. 243. ...... diebus XXX.

P. 160. Civium Romanorum LXVIII.

centena XLIIII. millia. *cod.* 241. LXVII. centena & XLIIII. millia.

Josephus consentanee Apostolorum actibus. *mss. omnes*, consentanea Apost. actibus.

Paulu dicitur, nonne tu es. *codd. omnes*, Paulo dicitur a Tribuno. Nonne es.

Nero dies XXVIII. *codd.* 242. & 243. dies XXIX.

Felice regente Judæam. *codd.* 241. Felice recedente a Judæa.

P. 161. Nero ...... ut frigidis & calidis lavaretur. *in mss. omnibus*, & calidis *deest.*

Junius Gallio frater Senecæ. *codd. omnes*, Julius Annæus Gallio frater Senecæ. ..... interficit Mortem ejus Nerone, &c. *codd.* 241. 242. interficit, Nerone in sua præsentia dulcente. *cod.* 243. Non acta Nerone in sua præsentia different (*hac in ipso edito varie repetuntur.*)

P. 162. Musonius & Plutarchus. *cod.* 241. M. Usonius & Plutarchus.

Persecutionem inter Christianos facit. *mss. omnes*, in Christianos facit.

Fl. Josephus ..... Vespasiano pronunciat de morte Neronis. *codd. omnes*, prænuntiat.

Otho ..... apud Vetriacum propria manu occubuit. *cod.* 241. ad Bebriacum.

Oportuit enim in iisdem diebus eos interfici. *cod.* 241. in iisdem diebus Paschæ eos interfici.

Evangelicæ Prædicationis ann. XLII. *mss. omnes*, ann. XLIII.

Sub quo rursum Templum ædificatum est anni DXC. *codd.* 241. 243. 245. anni DXCI. *cod.* 242. anni DCCI. *Infra* anni MCII. *codd. omnes*, MCIII.

P. 163. Achaia, Lycia .... in Provinciam redactæ. *mss. omnes*, in Provincias redactæ.

Lues ingens ...... referrentur. Vespasianus, &c. *mss. omnes*, referrentur; nobilitatis Romanæ morbo maxima pars periit. Vespasianus, &c.

Vespasianus .... anno ætatis LXIIII. *cod.* 241. anno ætatis LXIX. *alii*, an. ætatis LXIII.

Secundus constituitur Anacletus. *codd. omnes*, secundus constituitur Episcopus Cletus *al.* Anacletus annis XII.

P. 164. Forum transitorium, Divorum porticus. *in codd.* 241. 243. 245. divorum *deest.*

Trajanæ & Titianæ. *codd. omnes*, Trajanæ & Tatianæ, & Pantheon.

Maxima Virginum Vestalium, &c. *hac desunt in codicibus omnibus.*

Præfuit Clemens annis VIII. *mss. omnes*, annis novem.

Fl. Josephus XX. librum Antiquitatum hujus temporis scribit. *cod.* 241. antiquitatum hujus temporibus scribit. *alii codd.* Antiquitatum his temporibus scribit.

Domitianus .... & per Vespiliones. *mss. omnes*, & per Visspiliones.

Cerdo annis XI. *mss. omnes*, Cerdo an. VI.

P. 165. Trajanus ann. XIX. mens. IX. *mss. omnes*, ann. XIX. mens. VI.

Post quem auditores ejus. *mss. omnes*, post quem adjutores ejus.

Duæ Opuntiorum & Oritorum. *cod.* 241. duæ Opuntiorum & Orieorum.

Plinius secundus ..... *hac*. periit dum invisit Vesuvium, *desunt in mss. omnibus.*

P. 166. Hadrianus annis XXI. *codd.* 242. 243. 245. annis XXII.

Reliqua tributorum urbis relaxavit. *cod.* 241. urbibus relaxavit.

Tenet Sixtus annis X. Bellum contra. *cod.* 241. Sixtus annis X. Alexandrinæ Ecclesiæ V^tus. constituitur Episcopus justus annis X. bellum contra. *codd.* 242. 243. & 245. Sixtus annis XI. bellum contra.

Nicomedia ruit & vicinæ urbes, &c. *codd. omnes*, Nicomedia ruit & Nicenæ urbis plurima eversa sunt ædificia ad quorum.

P. 167. Quadratus ...... misit, iniquum esse dicens .... sanguinem concedi. *cod.* 241. misit, iniquissimum esse dicens ...... sanguinem concidi.

Antinous ..... quem Hadrianus vehementer deperiens, nam in deliciis. *cod.* 241. quem Hadrianus vehementer deperiens, & diligenter sepeliens, nam in deliciis.

Præfuit Hymenæus annis XIII. *codd. omnes*, Eumenes.

Templum Romæ & Veneris in urbe factum. *codd. omnes*, Templum Veneris sub Hadriano Romæ factum.

Tenente Provinciam Tenio Rufo. *cod.* 241. Provinciam Thyonis.

Cochebas Dux Judaicæ factionis. *codd.* 241. & 242. Barchocabas Dux Judaicæ.

P. 168. Sus sculptus in marmore. *cod.* 241. sus sculptus in marmore. *Alii codices* sulcatus in marmore.

Et Lucio annis XXII. mens. III. *codd.* 242. 243. & 245. ann. XXIII.

Hyginus ann. VIII. *codd. omnes*, Hyginus annis IV.

Pius ann. XV. *cod.* 241. ann. XI. *Alii*, ann. X.

Philosophus Nicomediensis. *mss. omnes*, Philosophus Comediensis.

Et Maximus Tyrius. *cod.* 243. Maximus Tyberius.

Qui verissimi quoque Cæsaris. *cod.* 241. qui Veri quoque Cæsaris. *Alii*, qui verissime quoque Cæsaris.

Romanæ Ecclesiæ Episcopatum tenet Anicetus ann. XI. *codd. omnes*, Romanæ Ecclesiæ Episcopatum tenet X^us. Anicetus, annis X.

Pag. 169. Antoninus Pius ... anno ætatis suæ LXXVII. *mss. omnes*, anno ætatis suæ LXXII.

Seleucia Assyriæ urbs. *codd. omnes*, Asia *al.* Syriæ urbs.

Gloriose ob nomen interfecti. *codd. omnes*, gloriose ob Christi nomen interfecti.

Undecimus Soter ann. VII. *cod.* 241. XI. Soter ann. IX. *cod.* 245. ann. XIV.

Pag. 170. Tanta per totam urbem pestilentia fuit, ut. *codd. omnes*, tanta per totum orbem pestilentia fuit, ut.

Apud Carnuntum habens stativa castra vastaverat. *codd. omn.* apud Carnotum habens, &c.

Deesset, duras quasque leges. *codd. omnes*, deesset, severiores quasque leges.

Ad cujus instaurationem decem aliis tributorum immunitas. *codd. omnes*, ad instaurationem decennalis tributorum immunitas.

Commodus ann. XII. *mss. omnes*, Commodus annis XIII.

Irenæus Episcopus Lugdunensis. *cod.* 241. Hyerenæus. *cod.* 245. Iberouæus. *cod.* 242. Yronæus.

P. 171.

P. 171. Eorum anni minime servarentur. *cod.* 241. Eorum annui minime servarentur. *codd.* 242. & 243. Episcopatuum eorum anni minime invenirentur.

Demetrius annis XLIII. *codd. omnes*, Demetrius annis XLIV.

P. 172. Judaïcum & Samariticum bellum. *codd.* 241. 242. 245. Judaïcum & Sarmaticum bellum. *cod.* 243. Samaritum.

Et Septizonium extructum. *cod.* 241. & Septizodium erectum. *Alii*, & Septidooium extructum.

Zephyrinus. *cod.* 241. *addit*, & præfuit annis XVIII.

P. 173. Macrinus præfecturam prætorio gerens. *mss. omnes*, præfecturam prætorii gerens.

Cum matre Symiasera. *codd.* 241. & 242. cum matre Symia Syra.

Alexander Mammeæ filius. *codd.* 242. 243. & 245. Mamminæ.

Geminianus Presbyter Antiochenus. *cod.* 241. Germanus Pr. Ant. *Alii codd.* Gemianus.

P. 174. Heraclas ann. XVI. *mss. omnes*, Heraclcas ann. XVI.

Pontianus annis V. *codd.* 242. 243. & 245. ann. VIIII.

P. 175. Mazabanus & Fabius Episcopi. *cod.* 241. Mazabanus & Fabianus Episcopi. *codd.* 242. 243. & 245. Atabanez & Fabianus Episcopi.

Decius cum filio in Abritto occiditur. *codd. omnes*, in Aprutio occiditur.

Lucius menses VIII. *cod.* 243. menses sex. *Alii omnes*, menses VII.

P. 176. Dionysius annis XII. *cod.* 241. annis XV.

Bruchium .... obsessum tandem destruitur. *codd. omnes*, obsessum tandem capitur.

Claudius Sirmii moritur. *mss. omnes*, Firmi moritur.

Aurelianus annis V. mens. VI. *cod.* 241. mens. IV.

P. 177. Eusebius Laodicenus insignis. *mss. omnes*, Eusebius Laodiceæ Episcopus insignis.

In Cœnophrurio viæ veteris occiditur. *codd.* 241. & 245. In Canoflocio. *codd.* 242. & 243. in Cœnofrurio .... Florianus. *mss. omnes*, Phorianus.

Probus ann. VI. mens. III. *codd. omnes*, annis VI. mens. IV.

Juxta Tyrios anno CCCCII. *cod.* 241. juxta Tyrios ann. CCCII.

Probus Gallos & Pannonios vineas habere permisit. *cod.* 241. Probus Gallos & Hispanos vineas habere permisit. Almeamque.

Gaianus ann. XV. *cod.* 241. Calaons ann. XII. mens. IV.

P. 178. Factioni suæ Bacaudarum nomen indiderat. *codd.* 241. 243. & 245. Factioni suæ Bagaridarum. *cod.* 242. Bugaridarum .... pacem Galliis.

Haud longe a Serdica natus. *cod.* 241. a Sordica. *Alii*, a Seroica.

Busiris & Coptos contra. *codd. omnes*, Bostris & Coptos contra.

Carporum & Basternarum. *codd. omnes*, Caprorum & B.

Et Chlamydem purpuream a privato habitu. *mss. omnes*, & Chlamydem tantum purpuream a privato habitu.

P. 179. Episcopus Zabdas. *omnes mss. habent* Labdas.

Per Asclepiodotum Præfectum Prætorio. *codd.* 241. 242. & 245. per Asclepiodum. *cod.* 243. per Asclepiadem.

A Constantio Cæsare LX. millia. *codd.* 241. & 243. XL. millia. *cod.* 242. A Constantino Cæsare XL. millia. *cod.* 245. ad Alexandrinorum (*sic*).

Vicesimus octavus præfuit Hermon. *codd. omnes*, ann. XXXVIII. (*sic*).

Miltiades ann. III. *cod.* 241. ann. IV. *Alii* ann. VI.

Galerius solus biennio Augustus Imperium tenuit. *mss. omnes addunt*, cum alio annis VI. *codd.* 242. 243. & 245. annis XVI.

P. 180. Quirinus Episcopus Siscianus pro Christo. *cod.* 241. Saitianus. *codd.* 242. & 245. Scessianus.

Ne suo terrerentur exemplo. *mss. omnes*, nec sui terrerentur exemplo.

Gal. Maximianus XXI. imperii sui anno. *codd. omnes* XX.

Silvester ... ann. XXII. *mss. omnes*, ann. XX.

Bellum Cibalense adversus Licinium. *cod.* 241. Cebalense. *Alii omnes*, Cenalense adversus Licinium.

Lactantius ..... erudiriſſimus. *cod.* 241. Lactantius ..... eloquentissimus.

Necessariis indiguerit. *codd. omnes addunt*, nedum deliciis (*sic*) pax nostris a Constantino redditur.

P. 181. Homousii oppositione dejecit. *cod.* 241. Omusii oppositione delevit.

Contra jus Sacrum Sacramenti privatus. *codd. omnes*, contra jus Sacramenti.

In civitate Siccæ. *codd.* 242. & 243. in civitate Sycene.

Ad credulitatem somniis. *cod.* 245. ad christianitatem somniis.

Pietatis fœdus impetravit. *in codd. omnibus* fœdus *deest*.

Martyris Lucani. *codd. omnes*, Martyris Luciani.

Constantius instaurans. *codd. omnes*, Constantinus iostaurans.

Alexandrinæ Ecclesiæ nonus ordinatur Episcopus Athanasius. *mss. omnes* XIXus.

P. 182. Constantinus ... ad Antonium mittit. *cod.* 241. ad Antonium Monachum mittit.

Patera Rhetor Romæ. *mss. omnes*, Pater Rhetor Romæ.

Nazarii Rhetoris filia. *mss. omnes*, filia Christiana Virgo.

Constantius extremo vitæ suæ. *codd. omnes*, Constantinus extremo.

In Achyrone villa publica. *mss. omnes*, in Acyrone villa publica.

Constantius, Constantinus. *mss. omnes primo loco ponunt* Constantinus, Constantius & Constans.

Ablabius Præfectus Prætorii. *mss. omnes* Abladius.

Factione Constantii patruelis. *mss. omnes* Constantini.

Jacob Nisibenus agnoscitur. *codd. omnes*, Jacobus Nisibenus Episcopus agnoscitur ..... sæpe *deest in omnibus mss.*

Audæus in Syria clarus habetur. *codd. omnes*, Audens in Syria Cœle clarus habetur.

P. 183. Macedonius in locum Pauli. *codd. omnes*, Macedonius artis plumariæ in locum Pauli.

Maximus Treverorum Episcopus. *cod.* 241. Maximinus. *codd.* 242. & 245. Maximianus.

Athanasius ad Constantii literas. *cod.* 241. ad Constantis literas.

Et Amida captæ sunt. *codd.* 241. & 245. Amidæ captæ sunt.

Quum a Maximo fuisset Presbyter. *codd.* 242. 243. & 245. a Maximino.

Omnes Clerici juraverunt. *cod.* 242. omnes Clerici curaverunt.

Vetranio Mursæ. *codd.* 242. 243. & 245. Veturianus Mursæ.

P. 184. Gallus Constantii patruelis Cæsar factus. *codd. omnes*, Constantii patruelis opera Cæsar Romæ factus.

Ob regiam indolem venerat Istriæ. *codd. omnes*, ob egregiam indolem venerat Historiæ occiditur.

Vicesimo octavo exstinctus est die. *codd.* 242. 243. 245. XXIX. die exstinctus.

Donatus Grammaticus meus Romæ. *codd.* omnes, Donatus Grammaticus præceptor meus Romæ.

In foro Trajani. *codd.* 242. 243. 245. in foro Romano.

Donatianos dici memoravimus. *codd. omnes*, Donatianos in Africa dici memoravimus.

Constantinopolim invectæ. *codd. omnes*, Constantinopoli inventæ.

Apud Argentoratum oppidum Galliæ. *codd. omnes*, Argentariam.

P. 185. Paulinus Trevirorum Episcopus in Phrygia. *mss. omnes*, in Pythia.

Librum ipse Constantio porrexisset. *cod.* 241. pro se. *Alii*, per se (*sic*).

Constantinopoli Ecclesiarum maxima dedicatur. *mss. omnes*, Ecclesia maxima.

Ariminensis perfidiæ dolos damnat. *cod.* 245. Arrianæ perfidiæ dolum damnat. *Alii omnes*, Arrianensis perfidiæ dolum damnat.

Et sibi specialiter Julianus. *mss. omnes*, & cum sibi.

Ut Christianos doceret. *cod.* 241. ut Christianus doceret.

Ecclesia secundo Antiochia clausa. *in codd. omnibus* secundo *deest*.

Conto ilia perfossus. *cod.* 242. Conto ita perfossus.

Anno ætatis XL. *cod.* 241. XXXII. *ita & cod.* 245. *codd. vero* 242. & 243. XXXI. *Et addunt mss. omnes*. Post quem sequenti die Jovianus ex primicerio Domesticorum Imperator factus est.

P. 186. In qua Homousio Anomœoque rejecto. *codd.* 242. 243. & 245. In qua Omousion Anhomousionque rejecto.

Jovianus ..... annn ætatis XXXIII. *mss. omnes*, anno ætatis XXXIV.

Valens annis XIII. mensibus quinque. *cod.* 241. annis XIV. mens. V.

Et Siciliæ multarumque urbium innumerabiles. *codd. omnes*, multarumque Insularum urbes, innumerabilesque populos oppressere.

Intervallum Ursinus 2 quibusdam. *cod.* 241. Intervallum Ursicinus a quibusdam.

Maximus Præfectus annonæ. *mss. omnes*, Maximinus Præfectus annonæ.

Plurimos Romæ nobilium occidit. *in codd. omnibus*, Romæ *deest*.

Valentinianus in Britannia antiquam. *codd. omnes*, Valentinus.

P. 187. Presbyter Sirmii nequissime. *codd. omnes*, Presbyter Syrinus nequissime.

Prodere noluisset. *codd. addunt*, Lex datur nobilitate deleta ut quique quarto gradui jungatur. *al.* ut quintus quarto gradui jungatur.

Alexandriæ ordinatur Episcopus Petrus, qui .... affabilis. *mss. omnes*, Alexandriæ XXus. ordinatur Petrus, qui ..... facilis.

Et Marcelli quondam Consulis. *mss. omnes*, & Marcellini quondam.

Theodulus miserabilis Presbyter ... in mediis precibus eliditur. *Hæc desunt in mss. omnibus*.

Apollinarius Laodicensis ...... Concilio damnavit. *Hæc etiam desunt in mss. omnibus*.

Nitriæ per Tribunos & milites. *cod.* 241. Nitriæ herionæ (*sic*) Ægyptiorum per Tribunos & milites.

Valens legem dedit ut Monachi militarent. *mss. codd. addunt*, nolentes fustibus jussit occidi.

Photinianorum dogma inductum. *codices omnes addunt*, qui (*Photinus*) multa continentiæ & ingenii bona uno superbiæ malo perdidit. *al.* dedecoravit.

P. 188. Sera poenitentia nostros de exiliis revocat. *codd.* 241. 242. & 245. patientia. *cod.* 243. Sera præsentia nostros de exiliis.

Sub Augustis & Cæsaribus an. CCCCXXIV. *cod.* 241. ann. CCCCXXVII. Addit autem *cod.* 241. ea quæ sequuntur. Colliguntur omnes anni usque in consulatum Valentis VI. & Valentiniani iterum Augusti. A XV. Tiberii anno & prædicatione Domini nostri Jesu Christi anni CCCLI. Ab IIo. ann. Darii Regis Persarum, quo tempore templum Jerosolymis instauratum est anni DCCCXCIX. Ab Olympiade Ia. qua ætate Esaias apud Hebræos prophetabat anni MCLV. A Salomone & prima ædificatione templi anni MCCCCXI. A captivitate Troiæ, quo tempore Samson apud Hebræos erat anni MDLXI. A Moyse & Cecrope primo Rege Atticæ anni MDCCCCXC. Ab Abraham & Regno Nini & Semiramidis anno M M CCC XCV. Continet omnis Canon ab Abraham usque ad tempus suprascriptum annos MMCCCXCV. A diluvio autem usque ad Abraham supputantur anni DCCCCXLII. Ab Adam usque ad diluvium an. bis MCCLII. Fiunt ab Adam usque ad XIV. Valentis annum primum usque ad Consulatum ejus VI. & Valentiniani iterum omnes anni quinquies M DLXXIX. Huc usque Hieronymus Presbyter.

Ausonio & Olibrio *coss. mss. omnes*, Musonio & Olibrio *coss.*

Sic in Schedis. Theodosius summa felicitate, &c. *Desunt in mss. omnibus & hæc verba*, eadem tempestate. *Item*, scribit Ambrosius, &c. *Item*, Theodosius cum Thessalonicæ, *hæc desunt quoque in omnibus mss.*

Siagrio & Eucherio. *codd. omnes*, Evagrio & Eleutherio.

Gregorius Nazianzenus .... obiit. *Hæc desunt in mss. codd.*

Petronius Bononiensis ep..... moritur. *Hæc etiam desunt in mss. codd.*

Recimere & Clearcho. *codd.* 241. & 242. Nicomede. *codd.* 243. & 245. Rechomede.

Sericus præfuit ann. XVI. *codd.* 242. & 243. annis XV.

P. 189. Theodosio II. & Cynegio. *codd.* 242. & 243. Theodosio III. & Cynegio.

Episcopi ad necem Priscilliani. *mss. omnes*, ob necem.

Longobardi eorum Ducibus . . . . . regnavit ann. XXXIII. *Hæc desunt in mss. codd.*

In cœlo quasi columna. *cod.* 241. Columba. *Hæc vero desunt in aliis codd.*

Theodosius venerabile Jo. Baptistæ caput. &c. *Hæc desunt in mss. codd.*

Titiano & Symmacho, &c. *Desunt in mss. codd.* 242. 243. & 245.

Cujus exitu gravabatur. *mss. omnes*, exercitu.

Theodosio III. & Abundantio. *cod.* 242. & *sic deinceps.*

P. 190. Claudianus Poëta insignis moritur. *codd. omnes*, Claudianus Poëta insignis innotuit.

Orosius Hispanus Presbyter, &c. *Hæc desunt in mss. codd.*

Anastasius annis IIII. diebus XXII. *mss. omnes*, annis III.

Vincentio & Fravita, *mss. omnes*, Vincentio & Fabricio. Johannes, &c.

Innocentius . . . . . diebus XXI. *mss. omnes*, diebus XXII.

P. 191. Honorio VII. & Theodosio II. *cod.* 242. Honorio VI.

Honorius . . . . ann. XV. *mss. omnes*, annis XVI.

Attalus . . . . privatus regno Gothis cohæsit. *cod.* 242. Gothis cessit.

Roma orbis quoodam victrix, &c. *Hæc desunt in mss. codd. omnibus.*

Eo quod modestia humilitasque hominis, affectati, &c. *codd.* 241. 242. & 245. Eo quod modestia humilitatis, affectati imperii invidiam non merebatur.

Jovinus & . . . . . regno abrepto perempti. *cod.* 241. Regno accepto perempti.

P. 192. Quem Liparæ vivere jussit. *mss. omnes addunt*, exulem.

Data ei ad habitandum secunda Aquitanica. *in mss. codd.* secunda *deest.*

P. 193. Cœlestinus . . . . diebus XVII. *cod.* 241. diebus XVIII.

Longobardorum II. regnavit, &c. *Hæc desunt in mss. codd.*

Conveniente, ut putabatur, *mss. omnes*, conjubente.

Theodosius ann. XXX. *cod.* 245. annis XXII. & ultra.

Joannes sine conniventia ipsius, regnum. *mss. omnes*, sine comitiva ipsius.

A tribuno quodam Barnabo. *mss. omnes*, barbaro.

Qui ad Italiam venire abnuerat. *mss. omnes*, annuerat.

P. 194. Florentio & Dionysio. *mss. omnes*, Florentino & Dionysio.

A Ecclesias Brastauiæ dogmatis sui. *codd.* 241. & 422. Britanniæ.

Totius orbis pace & consensione. *cod.* 241. orbis pace & confessione.

Ad Italiam per urbem venit. *cod.* 241. ad Italiam pervenit in urbem.

Aëtius interpellatæ potestatis. *cod.* 241. interpolatæ potestatis.

Johannes Monachus cognomento Cassianus, &c. *Hæc desunt in mss. codd.*

Per Trigetium in loco Africæ. *cod.* 241. per trienuium in loco Africæ portione Hippone.

P. 195. In Africa Gensericus Rex Vandalorum. *in codd. omnibus*, in Africa deest.

Piraticam barbari fœderatorum, &c. *codd. omnes*, piraticum barbarorum fœderatorum desertores.

B Quum a professione Catholicæ Fidei. *mss. omnes*, cum a professione & amore Catholicæ Fidei.

Theodosio XVII. & Fausto. *mss. omnes*, Theodosio XVI. & Festo.

Julianus Heclanensis jactantissimus. *cod.* 241. Atanensis. *Alii*, Aclanensis.

Humilius, quam antea poposcissent. *codd. omnes*, humilius quam unquam antea poposcissent.

P. 196. Patientia præsentiam Diaconi Leonis. *mss. omnes*, patientia adventum Diaconi Leonis expectans.

Amicitiæ redintegrandæ Galliæ detinebant. *cod.* 241. amicitiæ redintegrandæ gratia, Galliæ retinebant.

Ad Africam transit: tum celeriter. *cod.* 241. C ad Africam transituro celeriter.

Ariobindo & Ansila, atque Germano. *cod.* 241. Ariobinda & Anaxilia atque Germano. *cod.* 243. Ariobinda atque Ansilia.

Siciliæ magis oneri, quam præsidio fuere. *mss. omnes*, Siciliæ magis, quam Africæ, præsidio fuere.

Valentiniano VI. & Nonio Cons. *mss. omnes*, Valentiano & Nonno Cons.

Quæ vero sequuntur in editis, desunt in mss. omnibus, in quibus hæc tantum leguntur. Ab urbe condita usque ad extremum hujus operis fiunt anni numero MCXCVII. *In codice vero 241. extat tractatus Anonymi cum hac inscriptione*, Dimensuratio provinciarum. Incipit India ulterior, finitur ab Oriente Oceano Ægeo, ab Occidente flumine Sinto, a Septentrione Monte-Tauro, a meridie Oceano Syneo. *Definit autem in hæc verba*: Epitome totius orbis finitur, ab oriente, Oceano; a meridie, Atlantica; a Septentrione, Oceano Britannico. Bri-D tannia in longitudine habet millia passuum $\overset{m}{\text{DCCC}}$. in latitudine $\overset{m}{\text{CCC}}$.

Inter has lectiones quædam sunt optimæ, aliæ non item: sed experientia compertum est vitiatas lectiones bonis assequendis interdum non parum juvare.

INDEX

LIBRORUM MSS. ARCHIVII BASILICÆ

SANCTI PETRI

Quem accepi a Domino Josepho Avril nunc Monasterii Corbeiensis Priore.

Decretum

Decretum Gratiani quaduplicatum.
Decretalia glossata volumina duo.
Decretalium sextus cum glossis Joannis Andreæ.
Directorium juris.
Decretalium libri quinque.
Decisiones Rotæ collectæ per Guillelmum Horboch.
Digesti pars prima & secunda, impressa anno 1473.
De primatu Apostolicæ Sedis & potestate Papæ & de aliis.
Dialogus Petri & Moysis.
Dantis Cantica.
De forma literarum Scholasticarum & de aliis formationibus.
Dialogus Christi & Sponsæ.
Dialogus Jacobi de Altonitis de schismate sedando.
De origine & prosapia Sanctæ Mariæ Magdalenæ.
De medicina sine authoris nomine in charactere Longobardo.
De morte & vita, ac vegetalibus.
De virtutibus.
De censuris Ecclesiasticis.
De fidei articulis, Sacramentis & virtutibus.
De ritibus divinisque Officiis ac Ministeriis Catholicæ Ecclesiæ.

E

Eusebii Cæsariensis historia Ecclesiastica per S. Hieronymum translata.
Exodus cum postillis triplicatus. (*sic*)
Evangelium Matthæi cum expositionibus.
Evangelium Matthæi & Marci cum expositionibus.
Expositiones in Apocalypsim.
Eutropius de gestis Romanorum.
Expositiones sine nomine authoris super Paulum, volumina duo.
Egesippi historia Judaïca.
Eusebii Cæsariensis Chronica.
Euclidis Geometria.
Ephrem Syri tom. 3. *bis*.

F

Francisci Petrarchæ de vita solitaria sine nomine, & septem Psalmorum.
Formularium Bullarum in lib. V. quorum primus est de Sanctissima Trinitate.
Formularium libellorum.
Formularium testamentorum Rolandino authore.

G

Galeni opera Græce.
Goffredi de Trano super Rubrica Decretalium.
Gottifredus de Alacrio super decretis.
Geraldi Cambarensis de mirabilibus Hiberniæ.
Guillelmi Durantis speculum judiciale cum annotationibus Joannis Andreæ volum. 4.
Guillelmi Durantis repertorium super toto corpore juris.
Gregorii moralia volumina 5. in Ezechielem, homiliæ, Dialogi, Pastorale, speculum, sive institutio vitæ spiritualis ex S. Gregorii operibus collecta, & per diversa capitula digesta, Gregorii vita per Joannem Diaconum vol. duo.
Gregorialis.
Gradualia diversa antiqua.
Gregorii registrum & Canones Apostolorum.
Garsiæ Lonisæ collectio Conciliorum Hispaniæ.

H

Hieronymi expositio in Isaïam, ordo vivendi circa regulam sacrarum Virginum, super Marcum, super Isaïam, expositio Psalterii, super libris Prophetarum incipiens ab Osea, Epistolarum pars prima & secunda tom. duo & ejusdem Dialogus, testamentum, Epistolæ in uno volumine, Chronici Eusebii Cæsariensis translatio, super Matth. & contra Helvidium de virginitate.
Hieronymianum opus compositum per Joannem Andream.
Hilarii de Trinitate contra Arianos. Codex admirandæ vetustatis scriptus an. Christi. ....
Hieremiæ Montagnani moralia.
Hymnarium postillarum & Donati, grammatica & alia.
Haliben discipuli Aliemer Saraceni, medici Africani famosissimi, de regali dispositione salutis humanæ.
Historia Ecclesiastica della revolutione d'Inghilterra.

I

Joannis Calderini tabula authoritatum & sententiarum Bibliæ.
Joannis Petri Valeriani Hieroglyphica.
Jacoponi Tudertini spiritualia colloquia & alia diversa.
Joannis Ægidii artis Musicæ.
Joannis de Ropellis summa de anima.
Joannis Theutonici confessionale.
Joannis Lectoris summa.
Joannis Andreæ novella super sexto.
Joannes Andreas super Clementinis. ... & quæstiones Jo. de Lugniano.
Jonæ Aurelianensis Episcopi liber ad Pipinum Regem.
Jacobi de Viterbio Augustiniani Sermones.
Jacobi Diaconi Cardinalis S. Gregorii de Stephanensis nuncupatus de Centesimo, seu Jubileo.
Joannis Bocacii de casibus Virorum illustrium.
Joannis Villani Chronicon.
Joannis de janua summa Catholicon.
Josephi antiquitates Judaïcæ, *bis*.
Julii Herculani beneficiati S. Petri, de primatu Eccles. Vaticanæ.
Justini historia.
Isidori Etymologiarium.
Isidori Hispalensis & Bedæ super historia veteris Testamenti.
Isidori officiorum divinorum libri.
Innocentii Papæ III. Sermones.
Joachimi Abbatis concordantiæ novi veterisque Testamenti.
Ildeberti Episcopi Turonensis Epistolæ & alia.

Isidori opuscula.
Inventarium Speculi judicialis Guill. Durantis & repertorium Baldi.
Jacobi de Stephanenseis Diaconi Cardinalis de miraculis & martyrio S. Gregorii martyris. Miniatus manu Jotti pictoris eximii.
Juliani Toletani Prognosticon.
Icones piscium Hippolyti Salviani.

L

Laborantis Cardinalis decretorum compilatio.
Lactantius Firmianus.
Leonis Papæ I. Sermones.
Lectionaria passionum Sanctorum. Volum. VIII.
Lectionaria diversorum Sermonum pro matutinis.
Leonardi Aretini commentaria belli Punici. Et Cimonis, & Luculli, Dionis.
Bruti de liberis educandis.
Eumenis & Themistoclis vitarum ex Plutarcho.
Legendarium SS. Duplicatum authore fratre Jacobo de Voragine.
Leshorini Diaconi de translatione & inventione SS. Crucifixi Lucensis.
Lucani opera.
Liber sententiarum de diversis voluminibus coaptatus & alia.
Liber de re uxoria ad Laurentium Mediceum.
Liber de locis venerandis, solemnibus feriis, decimæ oblationibus.
Libri Prophetarum.
Liber de mensibus, diebus, horis, punctis Solis & Lunæ.

M

Martini pœnitentiarii Definitiones super decretis.
Monitio Physici philosophi ad Tullium.
Martyrologium Bedæ & alia diversa opuscula.
Martyrologium Cardinalis Baronii, cusum.
Missalia diversa. num. 35.
Magistri sententiarum. volum. duo.
Mauritii definitiones.
Michaëlis Carmelitæ distinctiones literarum.
Mirischia equorum.
Maffei Veggii de præstantia Basilicæ S. Petri.
Meditationes super VII. Psalmis, charactere Longobardo.
Martyrologia benefactorum Basilicæ.
Mutii Ricerii in argenteam S. Magni Episcopi & Mart. Panegyris.

N

Nicolai de Lira postilla sup. Evangeliis quadragesimæ. De Lira postillæ sup. Genesi, exodo, Levitico. Et alia ejus opera.
Nicolai Bonaiuti de figura Paradisi & quatuor virtutibus.
Nicolai Bonaiuti carmina & alia.

O

Orosii Chronicon.
Onuphrii Panvinii opera, tribus tomis.
Origenis Periarchon lib. 4. & alia diversa.

P

Porphyrii Isagoge, prædicamenta & alia pro dialecticis.
Pomponii Melæ Cosmographia cum vitis Alexandri & Cæsaris ex Plutarcho.
Postillæ a libro Genesis ad lib. sapientiæ sine authoris nomine.
Palladius de agricultura.
Petrus Crescentius ruralium commodorum.
Petri Damiani opera. Item vita S. Bernardi.
Psalterium postillatum.
Psalterium cum expositionibus ad usum Cleri Basilicæ S. Petri.
Plutarchus de vitis 14. illustrium.
Pompeii Magni & Marci Antonii vita ex Plutarcho.
Plinii junioris naturalis historia.
Præfationes Ambrosianæ Petri Archiepisc. Mediolani qui postea Alexander V. Papa fuit.
Prisciani Grammatica.
Petri Comestoriis historia a lib. Genes. ad Ascensionem Domini.
Platonis Timæus & alia diversa.
Platonis de Rhethorica & de immortalitate animæ.
Persii Poëtæ Satyræ antiquissimæ vetustatis.
Petri Mallii Canonici S. Petri opusculum hist. Sacræ super antiquitatibus Basilicæ Sancti Petri.
Profatii Judæi almanach præcipuum incipiens ab ann. 1300.
Petri Lombardi Psalterium cum glossis.
Pontificale Romanum antiquum.

Q

Quatuor Evangelia Græce a Pio V. donata.
Quintiliani opera.
Quinarius liber super Ecclesiasticis officiis.
Quæstiones de anima.

R

S. Raymundi Ord. Prædicatorum expœnitentiarii summa.
Rationale divinorum Officiorum duplicatorum.
Regum libri quatuor.
Roberti Palebardi Cardinal. summaria in libros de Civitate Dei.
Ricardi de Media-Villa sup. sententias.
Rolandi Notarii flos super testamento donationis.
Romualdi Archiepiscopi Salernitani Chronicon usque ad tempus Alex. III.

S

Sermones diversi antiquo Armeno charactere conscripti.
Summa casuum conscientiæ Patris Raymundi.
Summa casuum sine nomine authoris.
Simplicii Magni Scholia in prædicamenta Aristotelis.
Statii Thebaïdos.

Senecæ Tragœdiæ.
Senecæ Epiſtolæ.
Senecæ de conſolatione.
Speculum hiſtoriale Fratris Vincentii, pars prima, ſecunda, tertia & quarta.
Speculum naturale ejuſdem, pars ſecunda.
Sermones arboris ad ſtatus Clericorum, Laicorum.
Sermones de Paradiſo, & alii, ſine nomine authoris.
Strabi expoſitio difficilium nominum utriuſque teſtamenti.
Simonis de Caſſia expoſitio Evangelii.
Summa de titulis decretalium Archiepiſcopi.
Summa Altiſiodorenſis.
Symphoriani Camperii de quadruplici vita.
Sixti Pytagorici Enchiridion, Iſocratis oratio.
Sylvæ medicinalis & quædam ex libro Plinii junioris. Trophæum Gallorum.
Summa veritatis Theologicæ, itinerantium Verbi Dei & alia.

T

Thomæ de Aquino ſup. Ethicam & alia.
Teſtamentum novum.
Teſtamentum Vetus a Geneſi uſque ad Joſue.
Tabula ſuper libris de Civitate Dei, Moralium Gregorii, authoritatibus.
Tabula ſententiarum Bibliæ Joannis Caldarini.
Terentii comediæ antiquiſſimæ. *bis.*
Terentii comediæ cum poſtillis.
Tullii Philippicarum antiquiſſimus codex.
Tullii orationes.
Tullius de finibus bonorum & malorum.
Tullii Rethoricorum, de amicitia & ſenectute.
Tullius de Officiis & de Tuſculanis quæſt.
Tollii Catilinariæ.
Thomæ Cardinalis de Capua ſumma dictaminis.
Titi Livii hiſtoriarum pars prima.
Tiberii Alpharini de præſtantia Baſilicæ.

V

Vocabularium Papiæ.
Vocabularium Eccleſiaſticum.
Vitruvius de Architectura.
Vegetius Renatus de re militari.
(Hugonis) de S. Victore ſpeculum Eccleſiæ.
Uguicionis derivationum liber.
Vincentii ſpeculum hiſtoriale, pars prima, ſecunda, tertia & quarta.
Vincentii ſpeculum naturale pars ſecunda.
Vita S. Magni Archiepiſcopi Tranenſis Martyris.

Z

Zachariæ Chryſopolitæ concordia Evangeliſtarum.
Zenonis Epiſcopi Veronenſis de pudicitia, reſurrectione, &c.
* Zabbellæ Cardinalis Tractatus de horis Canonicis, libri diverſarum informationum, deciſionum, repertoriorum.
Libri informationum MSS. num. 14.
Libri MSS. deciſioum. num. 23.
Libri MSS. repertoriorum. num. 13.

Ex Archivio S. Iſidori Manuſcrip.

Ex armario primo.

Num. 96. Collectio Ritualium Panuini 99. Epiſcoporum, Clementis VIII.
Manuſcrip. 101. Martyrologium Franciſcanum Fulgentii Eſini.
Num. 103. Martyrologium Eccleſiæ Brixianæ.
Num. 104. Martyrologium vetuſtum.
Num. 110. Vetus ordo celebrandi divinum Officium Lucæ Cuſentini.
Num. 131. & 132. Conciones Xiſti V. originales.

Ex armario ſecundo.

Num. 20. Summarium Pontificatus Joannis Papæ XXII.
Num. 75. pag. 219. Vita S. Gualbardi Confeſſoris.

Ex armario tertio.

Num. 29. Hiſtoria Eccleſiaſtica Indiana de introductione Evangelii.

Ex armario quarto.

Tom. II. Operum Vadingi, vitæ Summorum Pontificum & Cardinalium.
Item & Manuſcrip. 12. Joannis-Baptiſtæ Moncatii (*alibi legitur* Moncetti) Cardinalium elogia. num. 14.
Num. 15. 16. & 17. Index omnium Epiſcoporum orbis.
Num. 18. Collectanea Patris Vadingi ad vitas Epiſcoporum.
Item & num. 19. in quo volumine fol. 445. & ſequentibus, multa ſunt de ordine Carthuſienſi.
Num. 21. 22. 23. Omnino legendi.
Num. 40. 41. 42. 43. Variæ ſcripturæ de Immaculata Conceptione Beatæ Mariæ.
Num. 44. Varia pro Ordinibus militaribus.
Num. 68. Inventarium Bibliothecæ Venetæ S. Marci.
Num. 69. Regiſtrum Cardinalis de Aragonia.
Num. 70. Compendium Formularii Marini de Ebulo, Innocentii Papæ IV. Vicecancellarii.
Num. 71. Hiſtoria Puteolana.
Num. 81. Relationes variæ diverſarum Regionum.
Num. 83. Variæ Sanctorum vitæ.
Num. 84. Miſcellanea Bullarum & edictorum.
Num. 85. Variæ ſcripturæ pro familia Urſini de Vivariis.
Num. 99. Acta Congregationis de auxiliis tom. 2. & 3.
Num. 101. Miſcellanea de controverſia Janſeniſtarum.
Item 102. 103.
Num. 110. Variæ chartæ pro hiſtoria Piſaurienſi.
Num. 134. Valarannus in Cantica, verſu.

Ex armario quinto.

Num. 17. Collectanea varia de rebus Galliæ.

Num. 27. Varia Collectanea Alphonsi Ciaconii omnino legenda.

Num. 28. Varia de missionibus propagandæ Fidei. A

Num. 29. Notitia familiarum illustrium.

Num. 30. fol. 166. Chronica ad annum 1217.

Num. 130. Alphonsi Ciaconii Collectanea tom. 3.

Num. 184. Vetus Psalterium.

Num. 202. & seqq. Leges Patrum Societatis Jesu.

Ex Registro Joannis XXII. anno primo in Bibliotheca S. Isidori.

Num. 875. Joannæ Reginæ Franciæ & Navarræ gratulatur quod Blancha Germana ipsius tradita fuerit educanda sororibus de Longo-Campo. Dat. Avenione 3. Idus Septembris anno quarto. B

Fol. 24. Ex appendice Philippo Regi Franciæ conqueritur de Michaële Ministro Generali Ordinis Minorum. Dat. Kal. Aprilis anno quarto.

Fol. 29. Nobili Viro Roberto Comiti Flandriæ; hortatur ad pacem & ad observationem conventionum inter Philippum Regem Franciæ & Navarræ regentem, inter se & inter communitates Flandriæ initarum. Dat. Kal. Aprilis.

Ibid. * Scabinis, Consiliariis, & Communitati Gandavensi. Hortatur ad pacem.

Item Brugensi ad eumdem effectum.

Ex alia appendice fol. 6. Regi Franciæ; ut quando ingredietur Monasteria Monialium causa devotionis, liceat ipsi Fratres Prædicatores vel Minores in ipsius tunc comitiva existentes secum introducere. Dat. Aven. Idib. Augusti. C

Ex Tomo primo parte prima anni primi rum. 226. Nobili mulieri Joannæ Comitissæ Pictaviensi, Palatinæ Burgundiæ, & Dominæ de Salinis; ut Monasteria Monialium cujuscumque ordinis ingredi possit, & specialiter Carthusiensium ac Minorissarum. Dat. Lugduni VII. Idus Septembris anno primo.

Num. 487. Nobili mulieri Matildæ Comitissæ Atrebatensi; ut Monasteria Monialium Carthusiensium, Cistercienfium, Jacobitarum & aliarum inclusarum ingredi possit. Dat. Aven. octavo Idus Octobris ann. primo. D

Num. 849. Nobili Viro Philippo claræ memoriæ Regis Franciæ filio, Regna Franciæ & Navarræ regenti; ut Monasteria Monialium cum octo Fratribus Prædicatorum & Minorum Ordinum ingredi possit. Dat. Aven. 2. Id. Novemb. ano. primo.

Num. 881. Nobili Viro Guidoni de Castellione & Margaritæ ejus conjugi Comitissæ Blesensi; ut Monasteria Jacobitarum & Minorissarum ingredi possint cum quatuor viris & quatuor mulieribus. Dat. Aven. apud Castrum novum quinto Kal. Octob. anno primo.

Num. 899. Philippo Regi Franciæ illustri; ut Monasteria Monialium cum octo Fratribus Prædicatorum & Minorum Ordinum decenti Comitiva virorum ac mulierum ingredi possit, dummodo in eis nec edat nec pernoctet. Dat. Aven. Idibus Augusti anno primo. E

Ex appendice num. 18. Fratribus Bertrando Ministro Ordinis Minorum in Aquitania, ac Bernardo Guidoni Ordinis Prædicatorum, Inquisitori hæreticæ pravitatis in Tolosana provincia; quo pacto se gerere debeant circa hæreticos. Dat. Aven. quarto Kal. Februarii anno primo.

Num. 118. Officiali Biterreosi; ut pacem cum Fratribus Minoribus habeat, nec eos gravet. Dat. Aven. V. Kal. Maii anno primo.

Num. 156. Canonisario S. Ludovici Episcopi Tolosani. Dat. Aven. quarto Idus Aprilis anno primo.

Num. 314. Episcopo Agenensi: ut pacem procuret inter nobiles Viros Amanevum de Lebreto, & Sanseverium de Pinibus milites. Dat. Aven. VII. Idus Julii anno primo.

Num. 1317. Nobili mulieri Blanchæ Filiæ Sanctæ memoriæ B. Ludovici Regis Franciæ; ut quosd. Fratres Minores executores sui testamenti facere valeat. Dat. Aven. Kal. Januarii ann. primo.

Num. 1748. Nobili mulieri Blanchæ relictæ quondam Philippi de Atrebato; ut Monasteria Monialium ingredi possit. Dat. Aven. VII. Kal. Novembris ann. primo.

Num. 2170. Joannem Electum Trecorensem confirmat post obitum Gaufredi. Dat. Aven. IX. Kal. Martii ann. primo.

Num. 2171. Nobili Viro Joanni Duci Britanniæ eumdem Electum Trecorensem confirmat & commendat. Dat. ut supra.

Num. 2245. Nobili mulieri Margaritæ Comitissæ de Rossiaco; ut Monasteria Monialium ingredi possit. Dat. Aven. II. Idib. Feb. ann. primo.

Num. 2600. Archiepiscopo Auxitano, & Tolosano & Lemovicensi Episcopis commendat Moniales inclusas S. Damiani. Dat. Aven. Idibus Aprilis ann. primo.

Num. 2086. Abbatissæ & Conventui de Monte-Marciano Ordinis Sanctæ Claræ Adurensi. Diœcesis; ut X^as. ad summam annuam 50. librarum Morlanorum (de Morlas) ad decennium de manibus Laïcorum redimere possint, ad preces Nobilis mulieris Margaritæ Comitissæ Fuxensis, & Vice-Comitissæ Bearnii concedit. Dat. Aven. 2. Non. Febr. anno primo.

Num. 2803. Archiepiscopo Remensi, & Parisiensi & Metensi Episcopis commendat Moniales S. Damiani. Dat. Aven. Idib. Aprilis an. primo.

Num. 2872. Guillelmum Ordinis S. Augustini Ecclesiæ Niciensi Episcopum præficit post obitum Raymundi. Dat. Aven. oct. Kal. Maii an. primo.

Eumdem commendat Archiepiscopo Ebredunensi. Dat. ut supra.

Num. 2896. Monialibus de Gordonio Ordinis S. Claræ Caturcensis Diœcesis varia summorum Pontificum privilegia refert & confirmat. Dat. Avenion. quarto Kal. Junii anno primo.

Item & eas commendat Petragoricensi, Agennensi & Lemovicensi Episcopis. Dat. ut supra.

Ex

Ex Registro anni secundi.

Ex prima parte anni secundi n. primo in appendice: Dilectis filiis Guardiano vel ejus Vicario ac conventui Fratrum Minorum Tolosæ. Scire vos facimus quod nos quædam bona mobilia bonæ memoriæ Arnaldi Pampilonensis Episcopi quæ penes vos fuerunt ab olim per executores Testamenti dicti quondam Episcopi in domo vestra deposita, quæve nuper mandavimus per vos ad Cameram nostram mitti, eidem sunt Cameræ per vestros nuntios assignata unà cum literis executorum quorum sigillo munitis, ut prima facie apparebat super deposito prædicto confectis: super quo quidem deposito vos & Ordinem vestrum in antea per quemvis impeti nolumus, veluti quos inde prorsus absolvimus & præsentium auctoritate quietamus. Dat. Aven. nonis Septembris anno secundo.

Num. 40. Magnifico viro Ubec Imperatori Tartarorum: gratulatur quod Christianis faveat. Dat. Aven. quinto Kal. Aprilis anno secundo.

In idem effectum scribit Episcopis Cracoviensi & Missenensi, ac Duci Cracoviensi. Dat. Aven. Kal. Maii anno secundo.

Item & nobilibus viris Henrico de Lypa, Petro de Monte Rosarum, Willelmo de Valdec, & aliis nobilibus per Regnum Bohemiæ constitutis, hortaturque ut Christianis faveant. Dat. ut supra.

Num. 95. Cancellario Ecclesiæ Parisiensis; ut Petrum Aurioli Ordinis Minorum ad Doctoratum recipiat. Dat. Aven. secundo Idus Julii anno secundo.

Num. 143. Raynaldum de Sancta Artbenia Canonicum Petragoricensem Capellanum suum, Rectorem Ducatus Spoletani instituit. Dat. Aven. quarto Nonas Augusti anno secundo.

Num. 144. Guillelmum Costæ Decanum Ecclesiæ Tullensis Capellanum suum, Patrimonii B. Petri in Tuscia Rectorem instituit. Dat. ut supra.

Num. 145. Amelium Præpositum Monasterii Bellimontis Rutenensis Diœcesis Capellanum suum, Marchiæ Anconitanæ Rectorem instituit. Dat. ut supra.

Num. 147. Pontium Augerii Canonicum Barjolensem Forojuliensis & Hugonem Bonis de Arnaco Rutenensis Diœcesis, Sedis Apostolicæ nuncios instituit, ut bona hæreticorum in variis Provinciis Italiæ ab Inquisitoribus Cameræ Apostolicæ assignata, &c. Dat. Aven. quarto Nonas Augusti anno secundo.

Num. 381. Patriarchis, Archiepiscopis & Episcopis ut Valdenses hæreticos insequantur. Dat. Aven. decimo Kal. Februarii anno secundo.

Ex parte quarta anni primi n. 3233. Dilecto Filio Fratri Joanni Vies Ord. Minorum Pœnitentiario nostro salutem, ob dilectionis plenitudinem & benevolentiæ specialis affectum, quos ad carissimum in Christo Filium nostrum Philippum Franciæ & Navarræ Regem illustrem gerimus & habemus, volentes personam, qui suis & carissimæ in Christo Filiæ nostræ Joannæ Franciæ & Navarræ Reginæ illustris consortis infistis obsequiis, prærogativæ prosequi gratiæ specialis, te in nostrum pœnitentiarium recepimus gratiose tibi, quod juxta beneplacitum eorum Regis vel Reginæ cujus nosceris specialis esse Confessor possis in ipsorum servitio commorari auctoritate præsentium duximus concedendum. Dat. Aven. secundo Idus Julii anno primo.

Num. 4197. Joannæ Reginæ Franciæ & Navarræ illustri, ut Monasteria Monialium inclusarum & specialiter Carthusiensium ingredi possit. Dat. Aven. Idib. Augusti anno primo.

Ex secunda parte anni secundi. num. 1042. Joannæ Reginæ Franciæ & Navarræ, ut quemdam e Fratribus Minorum Testamenti sui executorem instituere possit. Dat. Aven. decimo septimo Kal. Aprilis anno secundo.

Num. 2151. Nobili viro Joanni Comiti Namurcensi & nobili mulieri Mariæ de Artesio ejus uxori, ut Monasteria Monialium ingredi possint. Dat. Aven. secundo Nonas Aprilis anno secundo.

Num. 2254. Joannæ de Haricuria nobili mulieri Ebroicensis Diœcesis, ut Monasterium de Longo-Campo juxta Parisius ingredi possit ad visitandum Margaritam & Joannam de Brabantio Germanas suas ibidem Moniales. Dat. Aven. decimo quarto Kal. Junii anno secundo.

Ex Registro anni tertii.

Num. 232. Inquisitoribus hæreticæ pravitatis in Regno Franciæ per Sedem Apostolicam deputatis, quomodo in officio se gerere debeant. Dat. Aven. quarto Nonas Novembris anno tertio.

Num. 295. Provinciali Fratrum Minorum Franciæ, ut cum Blancha Filia Philippi Regis Franciæ, & Joannæ Reginæ, moniali in Longo-Campo in omnibus quæ de substantia dicti Ordinis non erunt, dispensare possit. Dat. Aven. sexto Nonas Februarii anno tertio.

Num. 450. Nobili mulieri Margaritæ Comitissæ de Claromonte Anglonensis Diœcesis; ut in castro Senelli Anglonensis Diœcesis in quo quondam Hugo Comes Claromontis frater ipsius interfectus fuit, Conventum Fratrum Minorum construere possit. Dat. Aven. decimo quarto Kal. Aprilis anno tertio.

Num. 555. Joannæ Reginæ Franciæ & Navarræ rescripta varia, ut Fratres Minores Testamenti executores instituere possit, Blancham Filiam Monialem facere in Longo-Campo, cum ipsa dispensare, &c. Dat. Aven. sexto Kal. Aprilis anno tertio.

Num. 559. Nobilibus mulieribus Mathildi Comitissæ Atrebatensis aviæ, & Joannæ Ducissæ Burgundiæ sorori, ut Blancham Monialem in Longo-Campo neptim & sororem visitare possint. Dat. Aven. sex-

to Kal. Aprilis anno tertio.

Num. 866. Archiepisc. Tolosano & Apamiensi & S. Papuli Episcopis, ut insequantur A Fratrem Bernardum Delitiosi Ordinis Minorum, qui Benedictum Papam XI. Veneno necaverat, & alia crimina patraverat, & capi faciant. Dat. Aven. decimo septimo Kal. Augusti anno tertio.

Num. 1559. Abbatissæ & Conventui Monialium S. Claræ de Monte Martiano Adurensis Diœcesis a Gastone Vicecomite Bearnii, & Martha ejus uxore conditi, ut quasdam terras commutare possint. Dat. Aven. secundo Nonas Februarii anno tertio.

Ex Registro anni quarti.

Num. 135. Blanchæ Philippi Regis Franciæ B Filiæ Moniali in Longo-Campo, ut duas mulieres sæculares honestas, item Capellanum, & unum Medicum, item & Confessorem intra claustra habere possit. Dat. Avenione Idibus Januarii anno quarto.

Num. 751. Archiepiscopo Bisuntinensi, ut fratres & sorores de pœnitentia insequatur & puniat. Dat. Aven. decimo quarto Kal. Maii anno quarto.

Ex Registro anni quinti.

Num. 87. Patriarchis, Archiepiscopis & Episcopis, &c. Notum facit Hisnardum quondam Patriarcham Antiochenum & Administratorem Ecclesiæ Papiensis, a se fuisse depositum, & ab omni sacerdotali C & clericali officio privatum fuisse, ut eum capi faciant & ad se deduci. Datum Aven. duodecimo Kal. Decemb. anno quinto.

Num. 180. Episcopo Tolonensi ut Beguinas insequatur & castiget, eas vero quæ in castro de Arcis, & loco de Robodo a Sanctia Regina Siciliæ stabilitæ sunt, protegat & inquirat. Dat. Aven. decimo Kal. Decembris anno quinto.

Num. 276. Raymundum Vigintimilliensi Ecclesiæ præficit per obitum Othonis. Dat. Aven. sexto Kal. Decembris an. quinto.

Num. 287. Episcopo Cameracensi, ut super vita & moribus Beguinarum inquirat. Dat. Avenione secundo Kal. Januarii anno quinto. Idem scribit Episcopo Tor- D nacensi & Parisiensi.

Num. 477. Isabellæ natæ Philippi Regis Franciæ, ut Monasterium Monialium de Longo-Campo ingredi possit. Dat. Aven. Idib. Decemb. anno quinto.

Idem concedit & Margaritæ natæ Philippi Regis Francorum.

Num. 647. Petrum præficit Ecclesiæ Aquensi vacanti per assumptionem Petri Archiepiscopi Aquensis ad Cardinalatum tituli S. Pudentianæ. Dat. Aven. tertio Kal. Martii anno quinto.

Eidem pallium mittit. Dat. Aven. duodec. Kal. Julii anno quinto.

Ex Registro anni sexti. E

Num. 23. Georgio Regi Georgianorum ejusque Baronibus; ut Fratribus Minoribus a Sede Apostolica deputatis faveant. Dat. Aven. Idibus Octob. anno sexto.

Num. 24. Fratribus Minoribus in terras Sarracenorum, Paganorum, Græcorum, &c. proficiscentibus; quomodo se gerere debeant perscribit. Dat. Aven. decimo Kal. Novemb. anno sexto.

Num. 25. Zachariæ Archiepiscopo S. Thadæi & Fratribus Prædicatoribus ac Minoribus in Imperio Tartarorum commorantibus quomodo se gerere debeant. Dat. Aven. Idibus Octob. anno sexto.

Num. 34. Magnifico viro Mussayd Imperatori Tartarorum; ut Christianis faveat. Dat. Aven. decimo Kal. Decemb. anno sexto.

Varia item rescripta populo Armenorum, & in Imperio Tartarorum constitutis. Dat. Aven. ut supra.

Num. 41. Valentinensi & Vivariensi Episcopis; ut insequantur eos qui quosdam Fratres Ord. Minorum Inquisitionis hæreticæ pravitatis male tractaverant insudantes, & occiderant. Dat. Aven. secundo Kal. Decembris anno sexto.

Num. 52. Archiepiscopis Narbonensi, Tolosano, Auxitanensi & cæteris; ut Fratres tertii Ord. Franciscanorum de variis calumniis illatis conquerentes audiant & referant. Dat. Aven. decimo quarto Kal. Martii anno sexto.

Num. 56. Zachariæ Archiepiscopo S. Thadæi in Imperio Tartarorum, hortatur ad perseverantiam & dat monita salutaria pro regimine populi. Dat. Aven.

Num. 72. Nobili mulieri Mathildi Comitissæ Atrebatensi, Burgundiæ, Palatinæ & Dominæ de Salinis, ut Monasterium Monialium S. Claræ in villa de S. Odomaro Morinensis Diœcesis ingredi possit. Dat. Aven. Idib. Octob. anno sexto.

Num. 497. Nobilissimo Abustano nato claræ memoriæ Cotogani Regis in partibus Tartariæ, congaudet quod Christianus factus sit, & ut Fidem Catholicam promoveat, hortatur. Dat. Aven. secundo Kal. Martii anno sexto.

Num. 878. Carolo Regi Franciæ & Navarræ, ut Monasterium Monialium ingredi possit. Dat. Aven. quinto Nonas Julii anno sexto.

Num. 942. Joannem Ecclesiæ Lodovensi præficit per translationem Jacobi in Archiepiscopum Aquensem. Dat. Aven. septimo Idus Julii anno sexto.

Num. 944. Joanni Episcopo Trecorensi olim Ordinis Minorum licentiam Testamenti concedit. Dat. Aven. Idib. Maii anno sexto.

Num. 1029. Bernardum præficit Ecclesiæ Corisopitensi vacanti per obitum Thomæ. Dat. Aven. decimo quatto Kal. Augusti anno sexto.

Hunc commendat Archiepiscopo Turonensi, & Joanni Duci Britanniæ. Dat. ut supra.

Num. 1189. Archiepiscopis & Episcopis, ut insequantur & castigent Fratricellos, seu Fratres de paupertate, & Bizochos, seu Bichinos viros pestiferos. Dat. Aven. Kal. Augusti anno sexto.

Ex Libro Litterarum Secretarum an. VI°. & VII°.

Fol. 86. Michaëli Archiepiscopo Armenorum tristatur de apostasia Thadei, & ad perseverantiam & observantiam Canonum hortatur. Dat. Aven. duodecimo Kal. Augusti anno sexto.

Idem scribit Stephano Episcopo Saraicensi.

Item & populo Armenorum.

Item & Thomæ Archiepiscopo Mamestrensi, Hieronymo Episcopo Caphensi, & Januensibus in dicta Diœcesi constitutis.

Item & magnifico viro Hau Boisser Imperatori Tartarorum. Dat. Aven. tertio Nonas Junii anno sexto.

Fol. 105. Duci Venetiarum, ut Catolum de Recanato hæreticum castigari procuret. dat. Aven. decimo Kal. Julii ao. sexto.

Fol. 123. Raynaldo de S. Arthemia Rectori Ducatus Spoletani conqueritur quod in Civitate Spoletana susceptus fuerit Fredericus olim Comes de Monte Feretro S. R. E. rebellis. Dat. Aven. decimo Kal. Januarii anno sexto.

Fol. 145. Episcopo Ferrariensi, ut Raynaldum & Opisonem Fratres Filios nobilis viri Hildebrandini Marchionis Estensis S. R. E. rebelles hortetur ad unitatem Ecclesiæ redire, & redeuntes suscipere. Dat. Aven. ut supra.

Varia item super eodem rescripta.

Fol. 146. Duci, Consilio & Communi Venetiarum conqueritur de Matthæo vice Comite Mediolani Ecclesiæ Rom. rebelli perfido & depopulatore.

Item & de Galeatio, Marco & aliis ejusd. Matthei Filiis Fidei Catholicæ corruptoribus, contra quos quid agendum sit per Paulinum Ord. Minorum pœnitentiatium suum mittit. Dat. Aven. sept. Kal. Martii anno sexto.

Varia item super eod. negotio rescripta. Hos excommunicandos tandem denuntiat Archiepiscopo Mediolanensi, & aliis.

Ex Registro anni septimi.

Fol. 204. Nobili mulieri Alienordi de Monte Forti Comitissæ Vindocinensi; hortatur ad pacem cum nobilibus viris Petro Raymundi, & Guidone de Convenis nepotibus suis.

Item & dictos nobiles viros hortatur ad pacem. Dat. Aven. decimo septimo Kal. Septemb. anno septimo.

Fol. 270. Varia circa petitiones Regis Franciæ pro passagio ultra Marino, & rescripta data super hoc Patriarchæ Jerosolymitano, A. Episcopo Paphensi, Regi, Cypri, Geraldo de Pinibus; Magistri Ord. S. Joannis Jerosolymitani locum tenenti, Leoni Regi Armeniæ; Potestati, Capitaneo & Antianis ac Communi Januensibus, Petro in Patriarcham Jerosolymorum electo. Dat. Aven. mensibus Aprili & Maio anno septimo.

Fol. 186. Valentiniensi & Vivariensi Episcopis;ut acrius in hæreticos hujus Provinciæ agant. Dat. Aven. decimo quinto Kal. Decembris anno septimo.

Fol. 790. Cancellario Parisiensi, ut Fratri Francisco de Mayronis de signa Ordinis Minorum Baccalaureo licentiam legendi & docendi conferat. Dat. Aven. nono Kal. Junii anno septimo.

Ex Registro anni octavi.

Fol. 90. Episcopo Paphensi plura scribit pro meliori regimine Ecclesiæ Armeniæ. Dat. Aven. quinto Idus Augusti anno octavo.

Fol. 121. Zachariæ Archiepiscopo S. Thadei, congaudet quod in Imperio Tartarorum Christi Fides augeatur. Dat. Aven. decimo Kal. Decembris anno octavo.

Item Jacobo & Petro de Ordine Minorum & per ipsos ad Tartaros pro pace & Religione servanda. Dat. ut supra.

Fol. 275. Philippo Comiti Ebroicensi; ut Monasteria Monialium ingredi possit. Dat. Aven. quinto Kal. Januarii anno octavo.

Fol. 425. Joannæ natæ quondam Ludovici Comitis Ebroicensis idem. Dat. Aven. quarto Idus Januarii anno octavo.

Fol. 485. Henrico Domino de Soliaco, ut Monasterium Monialium de Longo-Campo ingredi possit. Dat. Aven. quarto Nonas Januarii anno octavo.

Fol. 632. Matildæ Comitissæ Atrebatensi; ut Monasterium Monialium S. Claræ de S. Odomaro a genitore suo fundatum ingredi possit. Dat. Aven. octavo Idus Januarii anno octavo.

Fol. 746. Nobili mulieri Mariæ natæ Caroli Comitis Valesii, ut in Monasteria Monialium ingredi possit. Dat. Aven. quinto Idus Martii anno octavo.

Fol. 1628. Nobili mulieri Mathildæ Comitissæ Burgundiæ; ut Monasterium Monialium S. Claræ juxta Sanctum Odomarum ab antecessoribus suis fundatum ingredi possit. Dat. Aven. duodecimo Kal. Septembris anno octavo.

Fol. 1779. Bernardum præficit Ecclesiæ Nemausensi per obitum Bernardi in partibus Lombardiæ defuncti.Dat Aven. decimo Kal. Septembris anno octavo. pro quo scribit Carolo Regi Franciæ & Navarræ. Dat. ut supra.

Fol. 1850. Abbati Flaviacensi Diœcesis Belvacensis; ut corpora defunctorum Joannis de Tria militis in Prædicatorum, & Margaritæ ipsius conjugis in Minorum Ecclesiis sepulta ad Monasterium de Gomerfontaine Ordinis Cisterc. Rothomagensi Diœcesis transferri & in eo sepeliri procuret. Dat. Aven. decimo tertio Kal. Julii anno octavo.

Fol. 1947. Abbatissæ & Conventui Monialium S. Claræ extra muros Lectorenses; ut in Ecclesia sepelire possint corpora fidelium, ut a decimis eximantur, &c. Dat. Aven. Kalendis Septembris anno octavo.

Ex Registro anni noni.

Num. 1342. Episcopo S. Flori; ut nobili mulieri Isabellæ de Ruthena Vicecomi-

rissæ Carlatensis Diœcesis S. Flori, opem ferat pro condendo Monasterio Monialium S. Claræ in loco Boyffeto. Dat. Aven. sexto Nonas Martii anno nono.

Ex Tomo Secretorum an. IX°. & X°.

Num. 141. Galberto Archiepiscopo Bituricensi, Camerario suo; ut cognoscat de electione Berengariæ de Corvo in Abbatissam Monasterii S. Claræ Avenionensis post obitum Alasiæ de Salvano nuper Abbatissæ defunctæ. dat. Aven. tertio Idus Aprilis anno nono.

Num. 177. Amelio Abbati Monasterii S. Saturnini Tolosæ, Capellano suo Rectori Marchiæ Anconitanæ; ut inquirat contra quosdam Fratres Minores qui se privilegium Sedis Apostolicæ habere dicebant recipiendi indistincte legata & male ablata. Dat. Aven. Kalendis Augusti anno nono.

Fol. 191. Guillelmo Archiepiscopo Bituricensi; ut inquirat contra quosdam Fratres Minores Exolduni Diœcesis Bituricensis commorantes qui in Festo Translationis B. Nicolai cum Mitra, Baculo Pastorali, & aliis Pontificalibus insigniis Missam Conventualem celebraverant, & ex illis unus Cardinalem se a summo Pontifice factum jactaverat. Dat. Aven. Kal. Junii anno decimo.

Aliud item eidem super eodem negotio. Dat. Aven. tertio Nonas Septemb. ano. decimo.

Fol. 1796. Nobili Viro Petro de Via Domino Calvineti S. Flori Diœcesis; ut Monasterium Monialium in loco de Granceyraco Diœcesis Ruthenensis ædificare & dotare possit. Dat. Aven. 12. Kal. Julii anno X.

Num. 2466. Priori Prædicatorum de Argento & Guardiano Minorum Sagientium; ut inquirant super pravis moribus & malo regimine Gaufridi Abbatis Monasterii S. Petri super Divam Ordinis S. Benedicti. Dat. Aven. 8. Kal. Septemb. ann. X.

Tomo I. anni XI.

Fol. 3. Episcopo Elnensi; ut inquirat super vita & moribus ac Fide Fratris Guillelmi Nigri Ordinis Minorum qui proponens populo Verbum Dei dixerat quod Redemtor noster J. C. nihil in proprio nec in communi habuit, nec etiam ejus discipuli habuerunt. Dat. Aven. 6. Idus Octobris anno XI.

Num. 32. Carolo Hungariæ Regi gratulatur quod hæreticos insequatur. Varia item super hoc rescripta Archiepiscopis Strigoniensi, Colossensi, & aliis ejusdem Regni. Dat. Aven. Kalendis Julii ann. XI.

Num. 1042. Venerabili Fratri Bernardo Ordinis Minorum Episcopo Nemausensi dat licentiam testandi. Dat. Aven. Kal. Martii anno XI.

Num. 1075. Episcopo Ruthenensi; ut Monasterium, seu locum Fratrum quondam ordinis de Sacco, seu de pœnitentia de Amiliano concedat Monialibus Sanctæ Claræ ejusdem loci. Dat. Aven. Kal. Martii anno XI.

Num. 1108. Officiali Burdegalensi; ut pacem faciat inter Rectores Ecclesiarum Burdegalensium, & Fratres Minores ejusdem loci. Dat. Aven. X. Kal. Feb. ann. XI.

Num. 1276. Episcopo Cabilonensi; ut nobilem mulierem Margaritam Dominam de Sancta Cruce Lugdunensis Diœcesis, in fundando Monasterio Monialium Sanctæ Claræ ibidem adjuvet. Dat. Aven. X. Kal. Apr. ann. XI.

Ex Libris Secretarum ann. XI. & XII.

Varia rescripta super Michaële de Cesena & Guillelmo Okam. Dat. Aven. V. Kal. Junii ann. XII. &c.

Fol. 197. Regi Franciæ commendat Ordinem Fratrum Minorum & ipsius Ministros. Dat. Aven. V. Idus Junii ann. XII.

Fol. 199. Philippo Regi Franciæ fuse scribit de Michaele de Cesena, & pro Ordine Fratrum Minorum, quem sincere diligit.

Idem scribit Joannæ Reginæ Franciæ num. 200. & 201. Dat. Aven. III. Kal. Augusti anno XII.

Ex Registro anni XII.

Num. 359. Margaritæ Ducissæ Bavariæ ad preces Elisabeth Reginæ Bohemiæ matris suæ dat licentiam ingredi Monasteria Monialium Sanctæ Claræ. Dat. Aven. V. Idus Octob. ann. XII.

Num. 413. Abbatissæ & Conventui Monialium Sanctæ Claræ Sistaricensis Ordinis S. Damiani dat exemptionem a decimis solvendis, aliisque exactionibus vel collectis, &c. Dat. Aven. X. Kal. Januar. ann. XII.

Num. 1650. Stephano Chotardi Sacristæ Lodovens. & Priori Prædicatorum ac Guardiano Minorum, ut inquirant super vita & regimine Petri Abbatis Monasterii S. Jacobi Biterrensis Ordinis S. August. de incontinentia & dilapidatione bonorum accusati. Dat. Aven. X. Kal. Aprilis ano. XII.

Num. 1962. Philippo Regi Franciæ; ut Monasteria Monialium cujuscumque Ord. cum tribus Fratribus Prædicatoribus & Minoribus ingredi possit. Dat. Aven. octo Kal. Junii anno XII.

Num. 2208. Archiepiscopo Burdegalensi; conqueritur quod non permittat Fratribus Prædicatoribus & Minoribus proponere Verbum Dei. Dat. Aven. IV. Kal. Julii ann. XII.

Num. 2801. Abbatissam & Conventum Monasterii Sanctæ Claræ Nemausens. de vitæ sanctitate laudat, eisque privilegia concessa Monasterio Sanctæ Claræ Avenionensi, concedit. Dat. Aven. Kal. Sept. ann. XII.

Num. 3408. Prioribus S. Orientii & de Pardiaco Auxitanæ Diœcesis; ut Fratribus Minoribus Conventus de Miranda a nobili quadam Martha Bernardi Comitis Astariaci conjuge fundatis faveant. Dat. Aven. octavo Kal. Junii ann. XII.

Ex

Ex Registro ann. 13.

Num. 94. Ecclesiæ Vencienfi præficit Raymundum per Translationem Fulconis ad Tolonensem. Dat. Aven. oct. Idus Novemb. ann. XIII.

Num. 235. Willelmo Longæ & Ulinesi Archidiaconis, & Cancellario Ecclesiæ Tolosanæ; ut mendicantes decretalem, super Cathedram, obfervare cogant. Dat. Aven. III. Kal. Novemb. ann. XIII.

Num. 261. Idem scribit Archiepiscopo Viennensi, & Cabilonensi & Bellicensi Episcopis. Dat. Aven. octavo Idus Novemb. ann. XIII.

Num. 272. Nicolao Aiacensi, Catholico Armenorum Leoni Regi Armeniæ varia scribit pro bono regimine Ecclesiæ in Armenia. Dat. Aven. XVI. Kal. Novemb. ann. XIII.

Num. 1653. Elizabeth Comitissæ Juliacensi, ut Monasteria Monialium Diœcesis Colonienfis ingredi possit.

Idem concedit Ricardæ Ducissæ Bavariæ.

Idem Joannæ Comitissæ Juliacensi. Dat. Aven. IX. Kal. Feb. ann. XIII.

Num. 2943. Ut nobilem virum Guillelmum de Fargis Domicellum Vasatensis Diœcesis, ut a voto quod emiserat, matre ipsius gravi ægritudine laborante B. Jacobi limina visitandi, Guardianus Fratrum Minorum de Marmanda absolvere possit, propter inimicitias capitales quas dictus Guillelmus habet, dummodo ad dictum locum S. Jacobi tantum pecuniæ mittat, quantum expendere coactus fuisset in itinere. Dat. Aven. Kal. Septemb. anno XIII.

Num. 3078. Universis Christianis in Imperio Persidis constitutis; quos hortatur ad pacem & caritatem. Dat. Aven. XII. Kal. Sept. anno XIII.

Num. 3084. Idem scribit Christianis in Indiis constitutis.

Num. 3183. Idem scribit Christianis io Imperio Elgigadai & in minori India constitutis. Dat. ut supra.

Ex Libro Secretorum ann. XIII.

Fol. 33. Fulconi de Popia Thesaurario Ecclesiæ Andegavensis, & Rectori Marchiæ Anconitanæ, conqueritur de Ludovico de Bavaria, & Petro de Corbaria, & ut eos, eorumque fautores insequantur præcipit. Dat. Aven. XIII. Kal. Febr. anno XIII.

Varia eidem super eodem negotio rescripta, & aliis, videlicet Archiepiscopo Coloniensi, Bertholdo electo Argentinensi, Radulpho juniori Comiti de Baden, Roberto Comiti Palatino Rheni, Duci Bavariæ, Ulrico Comiti de Wirtemberg, Gerlaco & Henrico Comitibus de Nassau. Dat. Aven. XV. Kal. Junii anno XIII.

Fol. 118. Joannæ Reginæ Franciæ. Nuper quemdam processum habitum coram venerabili Fratre oostro Joanne Episcopo Reatino, autoritate ordinaria cognoscente super matrimonio illius schismatici & hæresiarchæ Petri de Corbaria, & cujusdam mulieris eumdem Petrum in suum maritum legitimum vendicantis, per dilectum filium Magistrum Joannem Aufurre Cantorem Constantiensem ad partes Franciæ duximus destinandum: nunc autem missa nobis desinitiva sententia per Dominum Episcopum super eodem matrimonio permulgata, illam sub sigillis authenticis dilecto filio nobili Viro Bertrando de Mier familiari nostro mittimus suæ celsitudini, si audire seriem dictæ sententiæ volueris exhibendam. Dat. Aven. XVI. Kal. Aprilis anno XIII.

Idem scribit R. de Attrebato Comiti Bellimontis.

Idem Carolo Comiti Alenconii, ac Regi Franciæ.

Fol. 123. Episcopo Parisiensi & Universitati Magistrorum studii Parisiensis; Literas quasdam clausas vobis directas januis Parisius affixas Ecclesiæ his diebus quas nobis Nuntius vester unà cum literis vestris aliis devotis similiter præsentavit, benigne recepimus, devotionem & fidelitatem quas ad nos & Sanctam Rom. Ecclesiam vos in præsenti ostendistis gerere plurimum, in Domino commendantes, scientes quod præfatæ literæ nobis directæ erant cujusd. Fratris Minorum sarui, qui se vocat Gerardum Rostagni de Janua Prophetam, illius Michaëlis de Cesena hæretici & schismatici sequacis & fautoris, euique in fugaquam fecit de loco Curiæ nostræ absuit, sicut ipse fatetur in eisdem literis auxiliis & Conciliis opportunis. Dat. Aven. III. Idus Julii anno XIII.

Idem scribit Gerardo de Capitulo Cantori Parisiensi.

Fol. 124. Joannæ Reginæ Franciæ; asserit quod diligat Ordinem fratrum Minorum, nec ei nocebit, sed de Petro de Corbaria & Michaële de Cesena suse conqueritur, & quæ contra se egerunt, refert. Dat. Aven. tertio Nonas Maii ann. XIII.

Fol. 125. Idem scribit Desinitoribus Capituli generalis Ordinis Fratrum Minorum, & cæteris Fratribus Parisiis in Capitulo generali congregatis. Dat. Aven. octavo Kal. Junii ann. XIII.

Item & Regi Angliæ & Isabellæ Reginæ Angliæ. Dat. Aven. IX. Kal. Sept. ann. XIII.

Item Gundisalvo Archiepiscopo Braccarensi, Petro Archiepiscopo Cæsar-Augustano, Joanni Patriarchæ Alexandrino, Alphonso Regi Arragonum. Dat. ut supra.

Fol. 176. Philippus de Majoricis, Thesaurarius B. Martini Turonensis, pro se & sui propositi sociis supplicat Papæ ut possint vovere & observare ad literam Regulam S. Francisci. Dat. ut supra.

Ex Registro ann. XIV.

Num. 335. Regi Rasciæ, Regi Gerilicensi Georgianæ, Regi Chorasticensi, Principi Solagai, Gerilicensi & aliis, Christianos & Fratres Minores commendat. Dat. Aven. Kal. Decemb. ann. XIV.

Num. 816. Nobili Viro Domino Naſtarinorum, Epiſcopum Columbenſem, & Chriſtianos commendat. Dat. Aven. ſexto Idus Aprilis anno XIV.

Num. 949. Idem ſcribit Chriſtianis commorantibus in Molephatam. Dat. Aven. II. Kal. Aprilis anno XIV.

Ex Libro Secretorum ann. XIV.

Fol. 1. Communi, Univerſitati ac populo urbis gratulatur quod Petrum de Corbaria dereliquerint, ignoſcit præterita, pacem cum ipſis facit ſub variis conditionibus. Prima, quod fidem Catholicam quam Sancta Mater Eccleſia tenet, tenebunt. Secunda, quod ad Imperatorem nequaquam pertinet, Papam deponere & alium ordinare. Tertia, quod electio Papæ ad Clerum urbis non pertinet, ſed ad Collegium Cardinalium, &c. Dat. Aven. XV. Kal. Martii. anno. XIV.

Fol. 3. Aliud item inſtrumentum pacis inter Papam & Romanos & inter Joannem S. Theodori Cardinalem ex una parte, & nobiles Viros Jacobum de Sabello & Theobaldum de S. Euſtachio Cives Romanos ex altera, procuratores ſub variis conditionibus fuſe expreſſis. Dat. Aven. tertio Idus Octob. anno XIV.

Varia item ſuper reductione Fratris Petri de Corbaria.

Fol. 64. Marſoriano Jacobitarum ſcribit ut Chriſtianis faveat & pacem ac pietatem in ipſis promoveat. Dat. Aven. X. Kal. Feb. anno XIV.

Fol. 796. Arnaldum præficit Eccleſiæ Sarlatenſi vacanti per obitum Bertrandi in civitate Nemauſenſi defuncti. Dat. Aven. V. Kal. Jul. anno XIV.

Num. 3281. Bertrando Epiſcopo Tuſculano dat licentiam teſtandi, licet in Ordine Minorum profeſſo. Dat. Aven. Idib. Aug. anno XIV.

Fol. 3292. Arnaldum e Salernitana Eccleſia transfert ad Sarlatenſem. Dat. Aven. IV. Kal. Julii anno XIV.

Ex Regiſtro ann. XV.

Num. 759. Archiepiſcopo Lugdunenſi commendat nobilem mulierem Margaritam Dominam de Sancta Cruce Lugdunenſis Diœceſis, & Monaſterium Monialium Sanctæ Claræ in civitate Cabilonenſi ab ipſa fundatum. Dat. Aven. Kal. Martii anno XV.

Num. 1099. Narbonenſi & Toloſano Archiepiſcopis commendat Abbatiſſam & Conventum Monialium Sanctæ Claræ de Altaripa Diœceſis Toloſanæ, puritate vitæ fulgentium. Dat. Aven. Nonis Julii ann. XV.

Ex alia parte Regiſtri.

Fol. 627. Endelinam de Pariſius Monialem Monaſterii S. Marcelli prope Pariſius Ordinis Sanctæ Claræ, non ex legitimo thoro, ſed de claræ memoriæ Ludovico Rege Francorum ſoluto & conjugata natam, diſpenſat ſuper defectu natalium. Dat. Aven. IV. Idus April. anno XV.

Num. 632. Theobaldum Abbatem Monaſterii Trenorchienſis Cabilonenſis Diœceſis, & Abbatem de Dea Anicienſis Diœceſis Legatos mittit pro pace ſtabilienda inter Bernardum Epiſcopum Anicienſem & Capitulum ejuſdem Eccleſiæ ſuper juriſdictione, correctione & dominiis. Dat. Aven. Nonis Decemb. anno XV.

Ex Libro Secretorum.

Num. 4. Epiſcopo Pariſienſi gratulatur quod hæreſes Conradi de Provincia Allemaniæ Ordinis Minorum per Conſtitutiones ſuas condemnaverat. Dat. Aven. IX. Kalend. Decemb. anno XV.

Num. 22. Eidem Epiſcopo Pariſienſi notum facit quod Petrus de Corbaria ab hæreſi & ſchiſmate reſipuit. Dat. Aven. XIII. Kal. Octob. anno XV.

Idem ſcribit Regibus Franciæ, Siciliæ, Arragonum, Caſtellæ, Portugalliæ, Hungariæ, Poloniæ, Majoricarum, Joannæ Reginæ Franciæ. Dat. Aven. octavo Kal. Decemb. anno XV.

Fol. 25. Hugoni Epiſcopo Pariſienſi gratulatur ſuper converſione Petri de Corbaria, & gratias agit de iis quæ fecit tam contra ipſum Petrum de Corbaria, quam contra Conradum de Allemania. Dat. Aven. IX. Kal. Octob. anno XV.

Fol. 101. Petro Petri Monacho Monaſterii S. Michaëlis Diſcalceatorum prope Piſas ordinis S. Benedicti, qui poſt obitum Laurentii Abbatis ejuſd. Monaſterii ſe in Abbatem ipſius inſtitui & a Petro de Corbaria confirmari fecerat, abſolvit a Cenſuris & habilem reddit ad quaſcumque dignitates. Dat. Aven. Nonis Decemb. an. XV.

Num. 136. Theodorum Marchionem Montiſ-Ferrati, hortatur ad pacem cum Roberto Rege Siciliæ.

Idem ſcribit Philippo de Sabaudia, Manfredo Marchioni Salutiarum, Manfredo Marchioni de Carreto, & Jazolo Marchioni de Carreto. Dat. Aven. IV. Kal. Decemb. anno XV.

Ex Regiſtro ann. XVI.

Fol. 286. Legato Tuſciæ fuſe ſcribit conditiones quibuscum pacem fecit cum Petro de Corbaria. Dat. Aven. II. Nonas Septemb. anno XVI.

Varia item reſcripta ſuper eodem negotio, & cum Mediolanenſibus. Dat. Aven. IV. Nonas Junii anno XVI.

Item & cum aliis Civitatibus Italiæ.

Ex primo Tomo Literarum communium ann. XVI.

Num. 775. Luciæ Belli-prandii & Faini Dominæ, Lugdunenſis Diœceſis dat Licentiam fundandi Monaſterium Monialium Sanctæ Claræ in loco de Caſalibus Diœceſis Lugdunenſis. Dat. Aven. II. Nonas Martii anno XVI.

Num. 829. Epiſcopo Gebennenſi; ut Abbatiſſam & Conventum Monialium Sanctæ Claræ de Camberiaco omni modo quo po-

terit, adjuvet. Dat. Aven. quarto Nonas Jan. ann. XVI.

A

Ex Tomo secundo Literarum communium ann. XVI.

Num. 1086. Guillelmum Astræ præficit Ecclesiæ Aptensi per translationem Bertrandi ad Bononiensem. Dat. Aven. II. Idus Junii ann. XVI.

Num. 1230. Abbati de Doe Aniciensis Diœcesis, & Priori S. Petri ejusdem Civitatis; ut pacem procurent inter Bernardum Episcopum Aniciensem ex una parte, & Capitulum, Canonicos & Clericos ejusdem Ecclesiæ ex altera. Dat. Aven. VIII. Kal. Julii ann. XVI.

B

Ex Tomo tertio Literarum communium ann. XVI.

Num. 1309. Nobili mulieri Joannæ Ducissæ Burgundiæ; ut Frater Joannes de Monte-Beuri Ordinis Minorum Sacramenta Ecclesiastica ministrare valeat. Dat. Aven. XII. Octob. Kal. ann. XVI.

Num. 1583. Episcopo Claromontensi; ut moniales inclusas Ordinis Sanctæ Claræ civitatis Claromontensis eligere Confessorem de Ordine S. Benedicti non teneantur, nec ipsam Regulam ejusd. Sancti observare. Dat. Aven. VI. Kal. April. ann. XVI.

Ex Registro Secretorum anni decimi-septimi parte prima.

C

Fol. 81. Cancellario Ecclesiæ Parisiensis; commendat Fratrem Arnaldum de Claromonte Ord. Minorum ad legendum libros scoteotiarum in futuris Vacationibus. Dat. Aven. VI. Kal. April. ann. XVII.

Fol. 114. Gualteto de Divione Ordinis Fratrum Minorum, carissimæ in Christo filiæ nostræ Joannæ Reginæ Franciæ Confessori. Credebamus quod venerabilis Frater noster P. Archiepiscopus Rothomagensis de multis autoritatibus Scripturæ sacræ & Sanctorum, quas ei assignavimus copiam carissimæ in Christo filiæ nostræ Joannæ Reginæ Franciæ illustri, si placeret recipere, facere debuisset, quod factum, sicut ad nos pervenit, non extitit, licet Reginæ prædictæ gratum existeret, si impletum fuisset. Sane quia ipsa Latinum non intelligit, tibi de cujus fidelitate & sapientia plenius confidimus, autoritates prædictas assignare mandamus, quas cura studere cum diligentia & si qua tibi occurrant dubia super illis cum devotis & fidelibus tui ordinis Fratribus conferre cura. & nobis si qua remaneant tibi dubia intimare, illasque Reginæ præfatæ cum opportunum videris, quasi loco solatii recitare paulatim, quousque, si sibi placuerint, omnia sint completa. Dat. Aven. II. Idus Maii ann. XVII.

D

Ex II. parte ann. XVII. seu ann. XVIII.

E

Fol. 187. Regi Franciæ; hortatur ad pacem cum Eduardo Angliæ, & David Scotiæ Regibus. Dat. Aven. XVII. Kal. Octob. ann. XVIII.

Fol. 189. Arnaldum de Claromonte Ordinis Fratrum Minorum præficit Ecclesiæ Tutelensi vacanti per obitum Arnaldi. Dat. Aven. Idibus Septemb. ann. XVIII.

Fol. 192. Regi Franciæ respondet fuse super hoc quod prohibuerit Inquisitoribus hæreticæ pravitatis proferre sententias contra mortuos. Dat. Aven. VI. Idus Martii ano. XVIII.

Fol. 209. Eduardum Angliæ ex una parte & David Scotiæ ex altera Reges hortatur ad pacem, & pro hac quosdam nuntios mittit, videlicet Geraldum Othonis generalem Minorum, & Arnaldum de S. Michaële pœnitentiarium suum. Dat. Aven. Nonis Sept. ann. XVIII.

Idem scribit Isabellæ Reginæ Angliæ, Philippæ Reginæ Scotiæ, Henrico de Bello-Monte Comiti de Boullhai, David Comiti Astelleosi, nobilibus Viris Henrico de Percii, Alexandro de Mombrai, Thomæ de Launach, Roberto de Ferreis, Richardo de Palhet, Joanni Nato Eduardi Regis Angliæ, Comiti Cornubiæ, & Archiepiscopis & Episcopis. Dat. ut supra.

Ex lib. I. Literarum de Curia an. XVIII.

Num. 181. Abbatissæ & Conventui Monialium Sanctæ Claræ Condomiensis varia privilegia concedit. Dat. Aven. II. Kal. April. ann. XVII.

Ex Tomo secundo.

Num. 1247. Joannæ Reginæ Navarræ; ut possit ingredi Monasterium Monialium de Longo-Campo Parisiensis Diœcesis.

Num. 1249. Idem & Philippo Regi Navarræ. Dat. Aven. II. Nonas Septembris.

Ex Registro ann. XVIII.

Num. 4. Magno Cani Regi Tartarorum Electum Cambaliensem & Christianos commendat. Dat. Aven. Kal. Octobris anno XVIII.

Ex Tomo primo.

Num. 5. Socho de Chigista Regi Corum, Nicolaum Archiepiscopum Cambaliensem Ordinis Fratrum Minorum & Christianos commendat.

Idem scribit cunctis Regibus Tartarorum & Usbech in Gazaria imperanti. Dat. Aven. Cal. Octob. ann. XVIII.

Num. 304. Leoni Regi Armeniæ, Nicolaum Archiepiscopum Cambaliensem commendat.

Item & Jacobo Catholico Armenorum. Dat. Aven. II. Kal. Novemb. ann. XVIII.

Ex Tomo secundo.

Fol. 29. Arnaldum de Antifico præficit Ecclesiæ Vinciensi per Translationem Raymun-

di ad Nicienſem. Dat. Aven. VII. Id. Feb. ann. XVIII.

A

Ex Regiſtr. lib. ann. XIX.

Num. 223. Bernardo de Piano Sacriſtæ Eccleſiæ Magalonenſis Capellano ſuo, & Marchiæ Anconitanæ Rectori commendat Fratres Minores loci de Monte Sanctæ Mariæ Firmanæ Diœceſis. Dat. Aven. IX. Nonas Octob. ann. XIX.

Ex Regiſtro Benedicti XII. ann. I.

Ex Libro Secretorum.

Fol. 135. Philippo Regi Franciæ, proſperum ſtatum gratulatur & certum facit quod Guarinus maleficus & quidam alius de Ordine Minorum carceri & compedibus mancipati ſunt ferreis, perpetuo peccata deffleturi. Dat. Aven. quinto Kal. Decembris anno primo.

B

Ex libro primo Literarum communium.

Fol. 184. Varia privilegia concedit Abbatiſſæ & Conventui Monaſterii Monialium de Montellis Ordinis Sanctæ Claræ Diœceſ. Bellovacenſis a Philippo Rege Franciæ, & Joanna ejus conſorte Regina fundati. Dat. Aven. ſexto Kal. April. anno primo.

Ex Libro ſecundo.

Num. 790. Monialibus Sanctæ Claræ Claromontenſis ſuper electione Abbatiſſæ poſt obitum Catharinæ quæ a Cuſtode Fratrum Minorum provinciæ Arverniæ contra jus, ut pretendebat, Abbatiali dignitate privata fuerat. Dat. apud Pontem Sorgiæ Avenionenſ. Diœceſis quarto Nonas Auguſti anno primo.

C

Ex Regiſtro anni ſecundi, libro primo.

Fol. 384. Nobili viro Infanti Fernando de Majoricis. Abſolvit a propoſito, ſeu voto quod emiſerat obſervandi ad Literam Regulam S. Franciſci, ut oppreſſionem cujuſdam Magiſtri, ſeu alterius militis quam ferre non poterat, evitaret. Dat. apud Pontem Sorgiæ Avenionenſis Diœceſis. XII. Kal. Septemb. ann. II. Hujus propoſiti, ſeu voti Infantis Fernandi fit mentio ſupra.

D

Ex Libro ſecundo.

Num. 424. Eduardo Regi Angliæ; ut eum Alexandro Archiepiſcopo Dublinenſi liceat excommunicato poſſit uſque ad tres menſes pro negotiis ſuis & Regni participare. Dat. Aven. ſecundo Nonas Decemb. anno ſecundo.

Ex Libro Secretorum anni ſecundi.

E

Num. 346. Bertrando Archiepiſcopo Ebredunenſi Sedis Apoſtolicæ nuntio in partibus Italiæ, ut Inquiſitores hæreticæ pravitatis mendicantes rectius ſe gerere in officiis ſuis cogat. dat. Aven. Nonis Octob. anno ſecundo.

Ex Regiſtro anni tertii, Tomo primo.

Num. 342. Miniſtro & definitoribus Capituli Generalis Ordinis Minorum Cadurci celebrandi: ut Fratres qui Michaëli de Ceſena adhæſerant, in ordinem & pacem recipere poſſint. dat. Aven. quarto Idus Maii anno tertio.

Ex Tomo ſecundo.

Num. 130. Epiſcopo Nannetenſi, ut Priori & Fratribus Ordinis B. Mariæ de Monte Carmelo Monaſterii Nannetenſis a Theobaldo Vice-Comite Dongiorum fundati, & Guillelmo Vice-comite, dicti Vicecomitis Filio, opem ferat, pacemque faciat cum ipſis Carmelitanis, ac Fratribus Prædicatoribus, & Minoribus ejuſd. Civitatis. Dat. Aven. ſecundo Kal. Aprilis anno tertio.

Num. 494. Epiſcopo Ruthenenſi, & Abbatibus Galliaci ac Bonæ-Columbæ; ut quaſdam controverſias inter Clerum Eccleſiæ Albienſis motas ſuper proceſſionibus Rogationum & aliis, ſopiant & finiant. dat. Aven. Kal. Januar. ann. tertio.

Ex Libro Secretorum anni tertii.

Num. XI. Bertrando Archiepiſcopo Ebredunenſi; ut quoſdam Fratres mendicantes Inquiſitores rectius agere in ſuis officiis cogat. dat. Aven. undecimo Kal. Februarii anno tertio.

Num. 86. Cariſſimo in Chriſto Filio Philippo Regi Franciæ illuſtri præſentatas nobis Serenitatis Regiæ Literas per dilectum Filium magiſtrum Reginaldum de Molinis Clericum Regium benigne recepimus, quarum ſerie, necnon ſupplicationibus dilectæ in Chriſto Filiæ Blanchæ de Francia Ordinis S. Claræ ab eodem Clerico ſubſequenter nobis exhibitis, pro quarum exauditione quantum honeſte cum Deo poſſet fieri prælectæ dirigebantur litteræ plenius intellectis, viſum eſt nobis quod nos abſque læſione conſcientiæ noſtræ non valeremus ea quæ petuntur, concedere, nec eadem Blanca eis ſi concederentur ſine ſuæ ſalutis animæ periculo uti poſſet, eſſetque formidandum procul dubio quod in prædicti ordinis & aliorum perniciem redundaret, ſicut eidem Clerico ac nunciis Regiis in noſtra conſtitutis præſentia ſerioſius explicandum duximus, & ipſi celſitudini Regiæ, quæ nos excuſatos quæſumus habeat, ſuper hoc referre poterunt viva voce. Dat. Aven. quinto Kal. Maii anno tertio.

Num. 159. Sacriſtæ Eccleſiæ Ebredunenſis, & Guardiano Fratrum Minorum; ut Caſtellanum de Rama Filium Joannis de Rama militis Ebredunenſis Diœceſis, admi-

niſtrationem

niſtrationem Hoſpitalis, ſeu eleemoſynariæ pauperum de Caturcis dictæ Diœceſis, ipſiuſque bona dimittere cogant. Dat. Aven. Nonis Julii anno tertio.

Ex Regiſtro anni quarti & Libro Secretorum.

Num. 130. Philippo Regi Franciæ ſcribit quod nuntii Majoris Imperatoris Tartarorum & aliorum Principum ad ſe venerint, & quid cogitet pro dilatatione fidei. quidve ſcripſerint dicti Principes mandat. Dat. Aven. nono Kal. Julii an. quarto.

Num. 198. Super eodem negotio fuſe ſcribit Imperatori Imperatorum omnium Tartarorum, Fodin Jovens Principi Alanorum, Chianſam Torigi Principi Alanorum, * Chemboga Venti Principi Alanorum, Chauſi Imperatori Tartarorum. Usbech Imperatori Tartarorum quibus Symbolum & articulos Fidei dirigit. Dat. Aven. Idib. Junii anno quarto.

Item & Patriarchis, Archiepiſcopis & Epiſcopis. Ad hos principes nuntios dirigit quos commendat Roberto Regi Siciliæ, Carolo Regi Hungariæ & aliis.

Varia item ſuper eod. negotio reſcripta. Dat. Aven. decimo tertio Kal. Julii an. quarto.

Ex Tomo primo communium Litterarum anni quarti.

Num. 242. Sanciæ Reginæ Siciliæ, ut Monaſteria Monialium ingredi poſſit, & ad preces Roberti Regis Siciliæ duas ſecum ſorores aut quatuor Ordinis S. Claræ habere poſſit. Dat. Aven. decimo tertio Kalendas Aprilis anno quarto.

Ex Tomo ſecundo anni quarti.

Num. 26. Gotio Patriarchæ Conſtant. & Raterio Epiſcopo Vaſionenſi Sedis Apoſtolicæ nunciis in Regno Siciliæ; ut in proſecutione negotiorum ſibi commiſſorum injungere poſſint prælatis & perſonis Ordinum S. Benedicti, Ciſtercienſis, S. Joannis Jeroſolymitani, Prædicatorum, Minorum & aliorum, quod utile pro ipſorum negotiorum executione judicaverint. Dat. Aven. ſecundo Idus Julii anno quarto.

Ex Libro Secretorum anni quinti.

Num. 208. Fratribus Minoribus per Regnum Hungariæ conſtitutis; ut Fratres ejuſd. Ordinis Hungaros & Sclavonos in ſtudiis occupari & promoveri procurent. Dat. Aven. tertio Idus Junii anno quinto.

Ex Libro Litterarum communium anni quinti.

Num. 23. Paſtorem ab Eccleſia Aſſiſinatenſi transfert ad Ebredunenſem per aſſumptionem Bertrandi ad Cardinalatum. Dat. Aven. ſexto Kal. Feb. anno quinto.

Num. 63. Epiſcopo Magalonenſi; ut nobili viro Infanti Fernando de Majoricis Baroniæ Montis Peſſulani Domino adſit in condendo Monaſterio Monialium S. Claræ in dicta Civitate. Dat. Aven. quinto Idus Maii anno quinto.

Num. 71. Eliſabeth Reginæ Hungariæ ut Monaſteria Monialium S. Claræ ingredi poſſit. Dat. Aven. 16. Kal. Februarii anno quinto.

Num. 116. Archiepiſcopo Colonienſi, ut nobili viro Conrado de Marca Domino de Huerd. & Eliſabeth de Clivo ejus uxori opem ferat pro condendo Monaſterio Monialium S. Claræ in dicto loco de Huerd. Dat. Aven. quarto Kal. Martii anno quinto.

Ex Libro Secretorum anni ſexti.

Num. 143. Roberto Regi Siciliæ ſcribit quod non poſſit concedere petitionem Philippi de Majoricis ſuper obſervatione Regulæ S. Franciſci ad Litteram. Dat. Aven. ſexto Idus Auguſti anno ſexto.

Num. 149. Usbech Imperatori Tartarorum, Jaydolu Imperatrici Tartariæ Aquilonaris fuſe ſcribit pro dilatatione Fidei in dictis Regnis. Dat. Aven. decimo ſexto Kal. Septemb. anno ſexto.

Ex Libro Litterarum communium anni ſexti.

Num. 107. Archiepiſcopo Strigonienſi; ut Fratribus Minoribus faveat, & Conventus ædificare in Hungaria permittat, maxime in Villa de S. Cruce Agrienſis Diœceſis. Dat. Avenione decimo Kal. Aprilis anno ſexto.

Ex Regiſtro anni ſeptimi.

Num. 415. Guillelmum præficit Eccleſiæ Petragoricenſi vacanti per obitum Raymundi. Dat. Aven. Kalendis Octobris anno ſeptimo.

Ex Libro Secretorum.

Num. 137. Leoni Regi Armeniæ ſcribit quod cum gaudio ſuſceperit nuncios ſuos, & Catholicam Religionem commendat, ac plura pro ipſius dilatatione præſcribit. Dat. Aven. Kal. Auguſti anno ſeptimo.

Num. 138. Idem ſcribit Catholico Armenorum, & Archiepiſcopis S. Thadei, Tarcenſi, Navarzenſi & Soldanenſi ac Aſſiſienſi. Dat. ot ſupra.

Ex Regiſtro Clementis VI. an. primo Tomo quinto.

Num. 1458. Abbatiſſæ & Conventui Monialium S. Claræ de Mantaſca Ciſlaricenſis Diœceſis plura privilegia confert. Dat. Aven. ſecundo Nonas Aprilis anno primo.

Num. 1460. Nobili mulieri Sibillæ Jacobi de Sabaudia Principis Achaiæ, uxori; ut Monaſterium Monialium S. Jacobi de Pinarolio Ordinis S. Claræ Taurinenſis Diœceſis ab anteceſſoribus viri ſui fundatum ingredi poſſit. Dat. Aven. decimo

sexto Kal. Decembris anno primo.

Num. 1472. Humberto Delphino Viennensi, ut Monasterium Monialium S. Claræ apud castrum Iseronum Gratianopolitanæ Diœcesis construere possit. Dat. Aveu. tertio Idus Februarii anno primo.

Num. 1634. Archiepiscopo Remensi; ut Ludovico Comiti Flandriæ, & Margaritæ ejus uxori adsit in condendo Monasterio Monialium S. Claræ in Villa de Maceriis Diœcesis Remensis. Dat. Aven. undecimo Kal. Decembris anno primo.

Num. 1635. Ludovico Comiti Flandriæ, & Margaritæ ejus uxori, ut Monasterium de Longo-Campo Diœcesis Parisiensis visitandi causa Blancam Monialem Philippi Regis Franciæ Filiam, & dictæ Margaritæ sororem; ingredi possint. Dat. Aven. undecimo Kal. Decembris anno primo.

Ex Tomo sexto anno primo nihil, sicut & in sequentibus.

Ex Tomo nono anni primi.

Fol. 180. Joannæ de Bellovidere, Petri de Villa Brisura Relictæ Ambianensis Diœcesis; ut mansionem infra septa Monasterii Monialium S. Marcelli juxta Parisius, habere possit. Dat. Aven. tertio Nonas Octobris anno primo.

In Vallicellana.

B. 12. Bullarium a Bonifacio VIII.
B. 19. Tractatus inter oratores Regis Franciæ & Austriæ Ducis anno 1361. fol. 163.
Secreta. Creationes Cardinalium a fol. 193. ad 196. inclusive.
B. 26. Registrum Gregorii VII.
C. 44. Fantini Archiepiscopi Cretensis compendium Fidei.
C. 56. Idem de unione utriusque Ecclesiæ. Pamphili collectio.
C. 79. Vitæ Pontificum ab eo loco ubi desinit Anastasius.
F. 94. Historia de Cardinalatu; autore Jacobo Corello de Coloma anno 1406.
G. 8. Epitome Livii per Gasparinum Bergamensem. Desinit in hæc verba: *& supremis plures honores dedit.*
G. 21. Manelini Vincentini de gestis in Bello Gallico.
H. 33. Status causæ Henrici Scaligeri anno 1568.
H. 42. Statuta Civitatis Narniensis. Volumen lacerum in multis foliis.
T. Menologium Græcorum translatore Sirleto.

Ex Tomis vitarum Sanctorum.

A. 1. Passio S. Gregorii Spoletani Martyris.
Item Sermo & Carmina de eodem.
Passio S. Victoriæ fol. 37. vers.
Passio S. Concordii fol. 72.
De S. Felice. fol. 94.
F. 3. Vita Ambrosii Camaldulensis.
Tom. 9. Passio S. Morentii fol. 194. vers.

Inventario delli Libri manoscritti della Glor. memoria del Sigr. Card. Antonio Barberino.

In foglio.

Opere musicali del Valentini, Tom. 13.
Conclave d'Urbano VIII.
Lettere del Card. Hippolito di Ferrara scritte alla Santita di N. Sr. & al. Sigr. Cardinal Borromeo.
Diarium Angeli Marsarelli de S. Severino.
Littere diverse in materia del sacro Concilio di Fra Nicolo Rudolfi.
Lettere del Card. Seripando al Sigr. Card. Borromeo.
Historia del Concilio di Trento scritta da Antonio Miledone.
L'essemplare dell' Historia dell' Concilio di Trento.
Repertorium juris, & multæ repetitiones Legum.
De nativitate & vita Cardinalis Antonii Barberini.
Paridis Crassi sacrarum Ceremoniarum Magistri * * *
Gierusalemme liberata del Tasso corretta di sua propria mano in piu Luoghi mutata à diverso dello Stampato.
Instruttione data dall' Auvocato Versoris di Parigi al Duca di Guisa intorno li Stati generali nella villa di Blois.
Nuova Artigliaria di D. Servio Servi da Spoleto.
Il Solsticio de Grandi.
Del Martyrio servi Dei Josaphat Cuneenicii.
Oloferno Drama musicale.
Commentarii del Regno di Francia concernente la Religione, e progressi della setta Ugonotta.
De vita activa & contemplativa.
Duplex Cuneus ad enodandam dierum nostrorum pacem.
Sacri S. R. E. Episcoporum, Presbyterorum & Diaconorum Cardinalium Collegii Constitutiones.
Le Glorie della Santa Casa di Loreto.
L'Eriminda Tragicomedia.
Guerra di Gostavo Adulfo II. Rè di Suetia.
Varie notitie spettanti all' Historia de' Carafi.
De sanctitate vitæ & miraculis servi Dei Hieronymi Emiliani Patritii Veneti Congregationis Somaschæ Fundatoris.
Viaggio del Cardinal Alessandrino Legato alli Rè di Francia, Spagna, e Portugallo, Tom. 2.
Historia delle Fortune di Erosmando e Floridalba.
De sanctitate vitæ & miraculis Beatæ Elizabethæ Reginæ Portugalliæ.
De Summa Trinitate & Fide Catholica.
Præsidia Theologica.
L'incendio di Troja.
Relatione di Reliquie antiche sotterranee trovatte coll'occasione della nuova Cbiavica.
Disputatio quarta ex libro quarto de Sacris partibus Ecclesiæ militantis.
Celebri memorie d'Urbano VIII.
Magnalia Divi Ludovici.

Lexicon Chaldæum Arabicum.
Rime varie dell' Academico innominato.
Guerra tra Filippo II. Rè di Spagna e Papa Paolo IV. Tom. 4.
Raggionamento di Carlo V. Imperatore al Re Filippo suo Figliolo nella consignatione a Governo di suoi Stati, e Regni.
Apside delle Glorie di Sancta Chiesa, fortificatione di Roma, e Stato.
Constitutionum, seu Ordinationum Collegii Scholarum Sapientiæ Capranicensis.
De militante ac triumphante Ecclesia disputationes.
Regula Discipulorum Jesu-Christi.
Oratione di Monsign. e. della Casa per muovere i Venetiani à collegarsi col Papa, col Re di Francia, e colli Suizzeri.
Historia di Cipro.
Riforma in molte cose della Citta di Roma e Mondo tutto per il ben publico, Tom. 2.
Difesa del Signore della Grancroce.
Discorso da passar per mano de Signori Cardinali à Guisa di Epistola circolare.
La liberta del dire opera morale, e politica del Borgarutii, Tom. 4.
Historia Concilii Tridentini. Tom. 4.
Cose successe in Roma.
De Officio & potestate judicum.
Declarationes Concilii Tridentini.
Decreta Congregationis sacrorum Rituum.
Lettere varie, Tom. 7.
Informationes variæ.
Consilia Dominici Pici, Tom. 3.
Concilium Tridentinum a Sessione quinta.
De Philosophia, Tom. 2.
Diario del Concilio di Trento del Servàntia.
Bon Capo d'anno al Signor Cardinal Antonio.
Historia del Concilio di Trento del Soave in Latino stampato con alcune Cose manoscritte.
Historia delli Rè d'Austria.
Conciones diversæ.
De potestate Pontificis.
Insignia Pontificiæ dignitatis.
De SS. Cruce.
Diario scritto di Pugno del Signor Cardinal Antonio.
Comedia senza Titolo.
Brevi di Paolo V. e di Gregorio XV. e di Urbano VIII.
Sette Pezzi d'inventarii di Libri.
Un gran fascio di scritture e la maggior parte concernenti al Concil. di Trento.

In quarto.

Assemblea di Francia in Francese.
Il mondo creato del Tasso.
Due manoscritti di Leggi.
Comedia de los Medices de Florentia in Spagnolo.
Copie di Michel Angelo.
Dictionarium Alphabeticum.
Canones Arsacheles in tabula Spoletana.
Vincentius Donsanus de consideratione.
Cicarellus de origine familiæ Ghislerienfis.
Un libro Arabico Vecchio assai.
Un altro simile.
Historia di Cipro in Francese, Tom. 3.
Relatione della vita di fra Basilio di San Francesco Carmelitano.

In octavo.

Tavola della vita humana del Barone di San Germano in Francese.
Fran. de Mairolis in Aristotelem.
Tractatus de bonitate & malitia humanorum actuum.
Discorsi militari di Monsignor Avoglio.
Il Giudicio della Raggione.
Fortuna, e felicità Barberina.
Apologia Sacra.
Quæsito politico Se si deue ricevere l'Ambasciatore de Portugallo.
J. Frutti della Virtù.
Caterina Martyre in ottava Rima.
Trattato della fede.
Capitoli, e Statuti delle Monache di Santa Marta.
De origine Cardinalium disquisitio.
Trattato d'espugnare il Turco.
De Sacra Theologia etymologia.
Quaranta Pezzi di varie Poesie.

Ai 15. Giugno 1672. Io Sottoscritto ho ricevuto li soprascritti Libri manoscritti ch' erano della Libraria dell' Eminentissimo Cardinale Antonio Barberino, quali mi sono stati consegnati d'orde. dell' Eminentissimo Cardinale Carlo Barberino mio Signore per mano del Signor Gio. Battista Tarini Giovine di Computistaria, ad effetto di portar li nella Libraria delle quattro Fontane. Carlo Morone, di mano propria.

BIBLIOTHECA BARBERINA.

Codices Græci.

Codices Evangeliorum multi, in uno præmittitur Epistola Eusebii Carpiano.

Liturgia Basilii annorum plus mille, charactere unciali, sine accentibus. Ea antiquitate nullum hujus Liturgiæ codicem exstare arbitrabar. Quod opus suspectum multis nominibus est, & a peritis Basilio abjudicatur.

Theodoretus in Prophetas minores cum lectionibus Hexaplaribus.

Hesaias & Jeremias sine Scholiis, sed cum lectionibus Hexaplaribus in margine, item Daniel cum iisdem lectionibus.

Δαμιανοῦ φιλοσόφου τοῦ Ἡλιοδώρου, Λαρισσαίου, περὶ ὀπτικῶν ὑποθέσεων. Cujus initium: ὅτι μὲν οὖν προβολῇ τινος ἀφ' ἡμῶν. Codex sexto-decimo sæculo conscriptus.

Philippi Ceramitæ homiliæ in codice recenti.

Origenis τὰ φιλοσοφούμενα, in codice recenti, cujus lectiones varias erui & cum aliis codicibus contuli, ut ea opera purgatiora dare in promtu sit. Codex recens est.

Codices quidam SS. Joannis Chrysostomi, Gregorii Nazianzeni, Basilii, &c. qui in aliis Bibliothecis passim occurrunt.

Libanii Epistolæ aliquot, itemque Basilii in codice recenti.

Alii quidam manuscripti Græci istic comparent, quorum aliquot Leonis Allatii manu exarati sunt.

Est in hac Bibliotheca Phocylidis codex decimiquinti saeculi, quem ego quidem non vidi, quia manuscriptorum ordo tunc inversus erat; sed ex Sodalibus nostris unus deinceps vidit, atque opus illud CCXXI. versibus absolvi.

Codices mss. Bibliothecæ Caroli Cardinalis Barberini.

Acta Consistorialia ab Alexandro VI. ad Gregorium XIII. inclusive h. e. a 3. Septembris 1492. ad 9. Januarii. 1579.

Acta Consistorialia sub Leone X. & Adriano VI. Pontificibus a die nona Martii 1517. inclusive usque ad decimum - septimum Julii 1523.

Acta Consistorialia R. D. Vicecancellarii ab anno quinto Clementis VII. a vigesimoseptimo Decembris 1527. ad octavum Januarii 1537.

Acta Consistorialia R. D. Vicecancellarii tempore Clementis VII. S. P. a die secunda Decembris anno 1523. usque ad 25. Octobris 1531.

Acta Consistorialia R. D. Vicecancellarii ab anno primo per totum annum 12. Pauli III. S. P. h. e. a 20. Augusti 1535. ad 8. Octob. 1546.

Acta Consistorialia Pauli III. a die 8. Novembris 1546. usque ad 14. Julii 1549.

Acta Consistorialia Pauli III. Julii III. Marcelli II. Pauli IV. a die 29. Aprilis usque ad diem 20. Decemb. 1555.

Acta Consistorialia Pauli IV. a die 10. Januarii 1556. usque ad diem 15. Augusti 1559.

Acta Consistorialia Pii IV. a die 25. Decemb. 1559. usque ad 15. Decemb. 1564.

Acta Consistorialia Pii IV. & Pii V. a die 6. Januarii 1565. usque ad diem 12. Maii 1572.

Acta Consistorialia Gregorii XIV. a die 13. Maii 1572. usque ad diem 9. Januarii 1579.

Acta Consistorialia R. D. Vicecancell. sub Gregorio XIII. Sixto V. Urbano VII. Gregorio XIV. Innocentio IX. & Clemente VIII. h. e. a 15. Januarii 1579. ad 27. Aprilis 1605.

Acta Consistorialia sub Paulo V. & Gregorio XIV. S. P. h. e. a 15. Maii 1605. ad 9. Julii 1623.

Acta Consistorialia R. D. Vicecancellarii sub Urbano VIII. S. P. h. e a 27. Septemb. 1625. ad 13. Julii 1644.

Acta Consistorialia Card. de Gambara sub Pio IV. ab anno 1563. usque ad annum 1565. inclusive.

Acta Consistorialia D. Card. S. Severinæ ab anno 1570. usque ad annum 1599. inclusive.

Acta Consistorialia Card. Cæsarini a die 28. Februarii 1628. ad 15. Decemb. 1642.

Vota Consistorialia pro diversis materiis.

Vite de diversi Personaggi illustri.

Carmina & Poëmata diversorum.

Varii versi manoscritti Italiani, e Francesi.

Orationes & Prosæ diversorum.

Brevia Pontificum, & Epistolæ diversorum.

Vita d'Alessandro VII.

Acta Consistorialia ab anno 1498. usque ad 1499. tempore Alexandri VI.

Item ab anno 1504. usque ad annum 1505. tempore Julii II.

Index rerum & materiarum quæ sunt in libris Archivii Castri S. Angeli.

Index Vicariatuum & Infeudationum, &c. quæ sunt in Castro S. Angeli, Tom. 1. a L. A. usque ad L. inclusive.

Index Vicariatuum & Infeudationum Civitatum, &c. extantium in Castro S. Angeli, Tom. 2. a L. M. usque ad Z. inclusive.

Lettere del Card. Bentivoglio nella sua Nunciatura di Fiandra dell' anno 1609. ad 1615. inclusive.

Registro di Lettere della Nunciatura di Francia del Cardinal Bentivoglio dell' anno 1619.

Registro di Lettere della Nunciatura di Francia del Cardinal Bentivoglio nelli anni 1617. e 1618.

Registro di Lettere della Nunciatura di Francia del Cardinal Bentivoglio nell' anno 1620. e principio del 1621.

Lettere del Cardinal d'Esci, & altre osservationi historiche nella sua Nunciatura di Germania.

Lettere e Scritture non divolgate del Card. Sforza Palavicino.

Registro di Lettere del Card. Mazzarino scritte nell'anno 1647.

Registro di Lettere del Card. Giulio Mazzarini dell'anno 1648. Tom. 1.

Registro di Lettere del Card. Giulio Mazzarini dell'anno 1649. Tom. 2.

Registro di Lettere del Card. Giulio Mazzarini dell'anno 1650. Tom. 3.

Lettere di Monsigr. Gratiani Nuntio di Venetia. Tom. 1.

Lettere della Nuntiatura di Venetia di Monsigr. Gratiani. Tom. 2.

Lettere della Nuntiatura di Venetia di Monsigr. Gratiani. Tom. 3.

Palazzi di Roma de più celebri Architetti designati da Pietro Terrerio Pittore e Architetto dedicat. al Emo. Sigr. Card. Antonio da Gio. Giacomo Rossi.

Effigies PP. a D. Petro, effigies, nomina & cognomina Cardinalium ab Innocentio.

Raccolta di varie conclusioni.

Scrutinii di ciaschedun giorno durante il conclave nel quale fu'assonto il Card. Chiggi col nome d'Alexandro VII.

Scrutinii di Ciaschedun giorno durante il conclave nel quale fu'assonto il Card. Altieri col nome di Clemente X.

Diario e Scrutinii del conclave nel quale fa'eletto Clemente IX. l'anno 1667.

Conclavi diversi da Leone XI. inclusive fino a quello di Alessandro VII. pur inclusive.

Conclavi diversi dalla Sede vacante di Leone XI. fino ad Innocentio X. inclusive, & instruttione circa il conclave di Felice Gualterio.

Conclavi diversi di PP. Leone X. inclusive fino à PP. Innocentio X. inclusive, e Relatione della Citta di Roma.

Conclavi diversi dalla Sede vacante di Gregorio XIII. fino a Leone XI. inclusive. Num. 3.

Conclav

Conclavi diversi dalla Sede vacante di Eugenio sino a PP. Gregorio XIII. inclusive.
Varii discorsi trattanti del Conclave, e materie ad esso spettanti.
Diarium omnium quæ contigerunt tam intra quam extra Conclave in morte Innoc. X. ad electionem Alexandri VII.
Diario delle funtioni del Conclave per la morte di Alessand. VII. & elettione di Clemente IX. nel 1667.
Diario delle funtioni del Conclave per la morte di Clemente IX. & elettione di Clemente X. nel 1670.
Fr. Leonis Carmelitæ compendium Historiæ Ecclesiasticæ.
Gallica circa propositiones Jansenii.
Orationes & Carmina varia.
Panegerico al Christianissimo.
Carmina varia impressa.
Orationes variæ impressæ.
Raccolta di varie dedicationi, orationi funebri, &c.
Raccolta di molte Relationi & historie.
Oratio de S. Ivone.
Dissertatio de Origenis Hexaplis & Octaplis a P. Dionysio de Rivis.
Clemens VIII. ad Parlamentum Dolanum.
Sanctissimi D. N. Urbani PP. VIII. ac Illustrissimorum & Reverendissimorum Cardinalium nunc viventium 1628. effigies.
Predicà in lode della Madonna delle Gjoie.
Predica fatta nel Monastero di san Giacomo alla Longara. Num. 2.
Ristretto delle Forze de Stati Olandesi fatto da NN. Fiammengo & altre Relationi.
Relatione del successo de Corsi li 22. Agosto 1662. fin alla partenza del Legato per Francia.
Varie Relationi di Roma, ed altri stati.
Relationi esterne di varii stati, Provincie, e Corti, eccettuatane quella di Roma, chè a parte.
Relationi di Roma, e della sua Corte, & alcune instruttioni date agl' Ambasciatori residenti in quella.
Instruttione, Informationi, Avertimenti diversi per diversi stati di persone.
Instruttione a Prelati, & altri, diverse, e varie Relationi.
Varie scritture di Relationi, memorie, e particolarità, l'Investitura di Castro, e sua confermatione.
Miscellanea di diverse scritture Latine, a diverse materie e negotii spettante, &c.
Varii manifesti, dicchiarationi e Relationi.
Varii discorsi, Relationi, & Instruttioni di materie diverse.
Notitie circa le rivolutioni d'Inghilterra, e di Napoli, circa le provisioni delle Chiese di Portugallo, & attaco di castro da PP. Innocentio X.
Relatione delle differenze tra Paolo V. e i Venetiani l'anno 1605.
Historia di fra Paolo sopra i Beneficii Ecclesiastici.
Relatione, e Diario della Religione in Polonia del Card. Caetano sotto Clemente VIII. in dui libri distinta.
Articuli 14. pro fisco contra Illustrissimum & Reverendissimum Dominum Carolum Cardinalem Carrafam coram Reverendissimo Domino Hieronymo Episcopo Sagonen. Urbis Gubernatore & Commissario super introscriptis delictis producti.
Diario del Cardinal. Aldobrandino nel Viaggio di Fiorenza, e Francia.
Discorso sopra la Monarchia di Spagna, e Relatione di essa in tempo di Filippo secondo, del Contarini Ambasciatore Veneto coll'Instruttione del Cardinal Francese per l'inviato a D. Giovanni d'Austria.
Diarium Joannis Francisci Firmani Ceremoniarum Clerici.
Diario dell'anno Santo 1650.
Relationi del segreto Ambasciatore Veneto ordinario ad Innoc. X. e degl'Ambasciatori Pesaro Veneto el' Marchese Nerli di Mantoua d'obbedienza ad Alessand. VII.
Delle Famiglie nobili, & antiche di Roma.
Facultates Card. Camerarii ex consuetudine Gregorii XV.
Sacri S. R. E. Episcoporum, Presbyterorum & Diaconorum Cardinalium Collegii Constitutiones.
Ceremonie, & hore precise di ufficiare nella Basilica di San Pietro.
Brevis Chronologia Patriarchæ manuscripta.
Discorsi politici di varie materie.
Varie instruttioni, informationi, notitie.
Diverse Relationi di Corti, & altre.
Varie scritture Francesi.
Conclavi, e scritture diverse in varie Sedi vacanti.
Congregatio excarcerandorum cui interfui pro Eminentissimo Domino Cardinale Antonio Barberino Protectore a die 23. Decembris 1662. usque ad 30. Martii 1665. & ab anno 1667. ad an. 1669.
* Consistoria, seu Ecclesiæ in illis Provinciis, & proposit. sub Innoc. X. & Alexandro VII. de quibus tamen non liquet dies neque annus.
Acta Consistorialia Tom. 5. ab anno 1655. ad annum 1665. inclusive.
Consistorium secretum die Lunæ Januarii 1666. de mane, Illustrissimo verba faciente de statu rerum in Europa.
Consistorium secretum die Lunæ de mane.
Relationi e Lettere del Viaggio in Candia del signor Fra Vincenso Rospigliosi nell'anno 1669.
Un fascietto di scritture, che discorre sopra il Conclave di Clem. X. & altr. ......
Relatione historica scritta di propria mano del Card. Pietro Aldobrandino.
Lettere del Nuntio di Spagna.
Il Governamento di Caterina de Medici Regina di Francia.
Index insigniorum Manuscriptorum in Bibliotheca Barberina asservatorum, servato ordine auctorum qui ea scripserunt.
Index insigniorum Manuscriptorum in Bibliotheca Barberina asservatorum, servato ordine materiarum ipsarum seu rerum.
Journal de M. le Cardinal de Richelieu.
Vite di D. Giovanna, e di D. Maria d'Arragona, e di Vittoria, e Prospero Co-

lonna descritte da Filonico Alicarnaseo.
Memorie dello stile di Corte del Sigr. Card. Capponi scritte da Sebastiano Casini A negl'anni 1648. e 1649.
Memorie dello stile della Corte del Sigr. Card. Capponi scritte dal Signr. Sebastiano Casini nell'anno 1650.
Memorie dello stile della Corte del Sigr. Card. Capponi descritte da Sebastiano Casini negl'anni 1651. 1652.
Memorie dello stile della Corte del Sigr. Card. Capponi descritte da Sebastiano Casini negl'anni 1653. 1654.
Memorie dello stile della Corte del Sigr. Card. Capponi descritte da Sebastiano Casini negl'anni 1655. 1656.
Memorie dello stile della Corte del Sigr. Card. Capponi descritte da Sebastiano Casini negl'anni 1657. 1658. e 1659. B
Vita di Papa Paolo IV.
Memorie del Pontificato di Papa Sixto V.
Theodorii Amiclenii Elogia Pontificum & Cardinalium suo ævo defunctorum.
Vite delli Cardinali S. Severino, Dominico Cecchini e Julio Mazarini.
Vita del B. Alessandro Sauli Vescovo di Pavia.
Legatione del Card. Polo in Inghilterra per la riduttione del Regno & in Francia per la pace tra il Rè e l'Imperatore sotto Giulio III. l'anno 1555.
Legatio Card. Alexand. Farnezii anno 1539. 1540.
Registro di Lettere scritte da san Carlo Borromeo in tempo di Papa Pio IV. concernenti la convocatione del Concilio di Trento. C
Lettere del Card. Seripando scritte da Trento al Card. Borromeo dell'anno 1563. in materia del Concilio di Trento.
Lettere del Peranda a Monsignor Patriarcha Gaëtano da Maggio 1591. fino a tutto Settembre 1595.
Lettere d'Emulio Ambasciatore Veneto a Pio IV.
Lettere di Pietro Nores a diversi.
Guerra di Paolo IV. con li Spagnoli descritta dal Nores in 4. Lib.
Annali di Gregorio XIII. Tom. 1.
Annali di Gregorio XIII. Tom. 2.
Annali di Gregorio XIII. Tom. 3.
Registro di Lettere scritte da Gio. Battista D Vero in tempo del suo servitio.
Originali varii circa il Card. Carafa.
Lettere del Card. Bentivoglio.
Vita del Cardinal Mazzarino.
Copia dell'autentica fede circa le Sante Reliquie ricevute dalla Excellentissima Signora D. Anna Colonna Prefettessa di Roma.
Vita di San Gioseffo Imparato Compagno de Fondatori della Religione di Chi. Min. il quale morì in Roma nell'anno 1636. a dì 15. di Luglio, e nell'età u d'anni 76.
Trattati di pace tra le due corone, il maritaggio del Christianissimo e le cause impulsive, che hanno accelerato il Card. Mazzarino alla presta conclusione. E

In Bibliotheca Chiggia Romæ.

Codex elegantissimus membranaceus X. Sæculi, in quo Dionysii Halycarnassei historia. In fronte Codicis est Dionysii Halycarnassei Schema coloribus depictum. Singularis est vestitus & galeri forma: an vero hæc ex antiquiori codice expressa, an ad usum ætatis illius, qua Calligraphus scripsit, concinnata sint, incertum est. Instrumenta scriptionis sunt, calamus, atramentum, scalpellum temperando calamo, vasculum vitreum ubi cinnabaris ad scribendos titulos & notas. Ubi observes velim usum calami in Schematibus hujusmodi fere semper conspici, usum vero pennæ nonnisi in Schematibus infimi ævi deprehendi. Usum vero pennæ primus clare memorat Isidorus Hispalensis lib. 6. c. 14. *Instrumenta scribæ calamus & penna: ex his enim verba paginis infiguntur. Sed calamus arboris est, penna avis, cujus acumen dividitur in duo.* Multi putant Juvenalem cum dicit in Satyra 6.

Anxia præcipiti venisset Epistola penna.

De penna scribendi instrumento loqui, verum id facile intelligatur de Epistola ipsa præcipiti cursu veniente & quasi pennis utente.

De instrumentis ad scriptionem nos pluribus egimus in Palæographia Græca lib. 1. c. 3. Verum hic repetenda sunt quæ Lucas Holstenius manu sua scripta reliquit circa hunc codicem Dionysii Halicarnassei omnium, quos novimus, præstantissimum.

» In hoc continentur Dionysii Halicarnassei Alexandri F. de Romana Antiquitate libri decem.

» Liber primus, pag. 1. liber II. pag. 33. » liber III. pag. 60. liber IV. pag. 92. liber » V. pag. 123. liber VI. pag. 151. liber » VII. pag. 182. liber VIII. pag. 210. liber » IX. pag. 274. Finit in undecimo libro exclusive.

» De hac Romana Antiq. ex XX. libris, » quos a Dionysio scriptos fuisse Photius dicit, undecim editi sunt cum reliquis aliis » ejusdem tractatibus Rhetoricis, Francofurti » apud hæredes Andreæ Vechelii Græce & » Latine in fol. Historia ipsius habetur in » Vaticana Bibliotheca mss. codd. 145. 938. » 1000. 1416. 64. 102. 1327. 61. Urbinate codd. 47. 89. In Palatina 66. 277. » 132. 58. 134. De verborum cullocatione » epitome in Palatina cod. 254.

» Librorum XX. Synopsim scripsit ipse » auctor, ut Photius ait, qui dicit in ea solum necessaria exposuisse, eoque naturalem » magis fuisse historiam, quam suavem. Notandus iterum est error Bartholomæi Kechermanni, qui in suo de historia opere » tres esse scribit, qui acrius in Plutarchum „ censuram exerceant, eosque inter, esse „ Principem Dionysium Halicarn. quasi Plutarchus non Trajani demum temporibus floruerit, Dionysius autem vixerit sub Augusto, „ quemadmodum ex Monumentis Antiquorum, & ex ejusdem Dionysii historia conspici potest.

„ Dionysio huic laudem eam tribuit Scaliger in Animadvers. Eusebianis, quod ve-

„ racius ea tempora nemo observaverit. Hac „ quoque parte Livio præfertur, quod & plu„ ra & accuratius multa præbeat.

„ Dionysii imago coloribus delineata visi„ tur cum suo habitu sedentis scribentisque; „ digna equidem quæ delineetur & in ære „ incidatur in publicæ rei literariæ utilitatem. „ Codex est antiquissimus ante millesimum „ annum scriptus diligentissime & correctis„ sime.

Hactenus Lucas Holstenius, cujus optatis fecimus satis circa imaginem Dionysii Halicarn. Vide Palæographiam Græcam. p. 24.

Biblia Græca in Cod. XII. sæculi Membranaceo.

Codex X. sæculi eximiæ notæ membranaceus, in quo Prophetæ omnes majores & minores cum Commentariis Origenis & Hesychii, & Epistolis præfationibusque antiquis.

Codex bombycinus alius Prophetas item omnes complectens cum obelis & asteriscis, ac quibusdam Hexaplorum lectionibus ad marginem.

Alius codex recens cum multis Hexaplorum lectionibus. Nihil non egi apud Chiggium Principem, ut notarum hujusmodi mihi copia fieret: diuque excubavi in aditum interventu usus hominum clarissimorum; at nunquam exorabilis ille fuit.

Acta Apostolorum eleganter scripta, anno mundi, secundum Græcorum computum 6902. id est, Christi 1394. Adsunt item Biblia Hebraïca elegantissime exarata, & Evangelia Armeniace.

Officium Majoris hebdomadæ, charactere unciali, in codice membranaceo IX. vel X. sæculi.

Basilii de Baptismo, cujus initium τῆ κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριςοῦ ἐντολὴν δεδωκότος.

Basilii Homiliæ in codice X. sæculi membranaceo.

Gregorii Nazianzeni Orationes in codice XI. sæculi membranaceo.

Ejusdem Epistolæ in codice XIV. sæculi bombycino.

Ejusdem carmina & alia.

Codex varias orationes ex Chrysostomi homiliis excerptas complectens.

Theodoreti in Hesaiam codex membranaceus XII. sæculi.

Ejusdem codex membranaceus, ubi commentarium in Epistolas Pauli X. sæculi.

Vitæ Sanctorum in codicibus tribus membranaceis X. vel XI. sæculi.

Vitæ Sanctorum in mense Maio, in codice membranaceo X. sæculi, cujus laterculum sua manu descripsit Alexander VII. Papa.

Quædam ascetica Joannis Climaci in codice membranaceo XI. sæculi.

Pandectes ex variis Patribus consarcinatus in codice XIV. sæculi.

Heliæ Cretensis in Joannem Climacum, in codice recenti.

Joannes ἰλλάςιςος. Item Cosmæ Logica, in codice XI. sæculi.

Nicolai Cabasilæ Orationes quædam.

Manuelis Chrysoloræ quædam.

Xenophontis Cyropædia in codice recenti.

Libanii orationes & declamationes in codice membranaceo X. sæculi.

Proclus in Timæum Platonis.

Plotinus in codice XIV. sæculi.

Dionysius Periegetes in codice bombycino XIV. sæculi.

Andocides, in codice recenti.

Sophocles & Nicander cum Scholiis in codice recenti.

Historia a Justiniano ad Ottonem Imperatorem, scripta a quodam Monacho S. Pauli.

In Bibliotheca Eminentissimi Cardinalis Imperiali hi pauci codices a me notati sunt.

Titus Livius scriptus anno 1449.

Sallustius ejusdem ætatis.

Salvianus ejusdem ætatis.

Vita Alexandri VII. per Card. Palavicinum.

Ex Alteriana.

Manuscriptorum Bibliothecæ Ambrosianæ Catalogus.

Formula fidei Catholicæ tradita in Synodo Provinciali Lovisii in Regno Poloniæ anno 1556. lib 1. pag. 306.

Opusculum Cancellarii Parisiensis circa controversiam cum Venetis. lib. 1. pag. 117.

Diaria Antonii Petri Canonici S. Petri. lib. 1. pag. 1.

Itinerarium Clementis VII. Bonon. lib. 2. pag. 1.

Item pag. 15. & pag. 106.

Recessus Pauli III. ab urbe lib. 2. pag. 140.

Iter ejusdem Placentiam pag. 151.

Sixti V. vita a Guido Gualterio lib. 1. pag. 164.

Pii II. Responsio data oratoribus Regis Franciæ. lib. 3. pag. 121.

Ibidem alia responsio. pag. 33.

Ibid. Receptio capitis S. Andreæ. pag. 64.

Conclavia a Clemente V. ad Innocentium X. lib. 1. 2. 3. 4. 5. & 6.

Anonymi modus eligendi Pontificem lib. 2. pag. 1.

Capitula Honorii IV. cum Carolo Rege Siciliæ. lib. 3. fol. 105.

Ægidii Consonii & Antonii Dianæ Responsa circa titulum, Vicarius Divi Petri. lib. 1. fol. 531. & 539.

Mémoires qui regardent l'histoire d'Angleterre.

Catalogus manuscriptorum Librorum Bibliothecæ Slusianæ.

1. Lettere di Bernardo Novagero Ambasciatore di Venetia in Roma scritte alla sua Republica dalli 5. Septemb. 1556. fino li 26. Decemb.
2. Lettere di Bernardo Novagero Ambasciatore di Venetia in Roma scritte alla sua Republica dal primo d'Ag^{to}. 1557. fino alli 6. Novembr. colla sua Relatione della Corte di Roma.
3. Lettere di Bernardo Novagero Ambasciatore di Venetia in Roma scritte alla sua Republica dalli Gennaro 1557. fino à l'ultimo Luglio.

4. Registro di Lettere dell' Amulco Ambasciatore Veneto scritte al Doge e Republica di Venetia dalli 22. Magº. 1560. per tutto li 20. Marzo 1561.
5. Registro di Lettere scritto dall'Ambasciatore Veneto Dolfini al Doge e Republica l'anno 1596.
6. Registro di Lettere scritte dall'Ambasciarore Veneto Dolfini al Doge e Republica l'anno 1597.
7. Registro di Lettere di quanto occorsè nella rissa che sequi in Roma tra la famiglia del Duca di Crequy e Soldati Corsi.
8. Relatione della Corte di Roma fatta da varii Ambasciarori a loro Principi.
9. Relarione di varie Corti fatte da gl' Ambasciarori Veneti al Pregadi.
10. Relatione di Roma del Novagero Ambasciatore della Republica di Venetia appresso Paolo IV. 2º. Relatione di Spagna del Suriano. 3º. Conclave di Pio V. 4º. Conclave Pii II. Latine. 5º. Discursus de indulgentiis.
11. Miscellanea varia.
12. Historie miscellanee Tomi quatro.
13. Vita del Cardinale Mazarino.
14. Raccolto di diverse notitie per scrivere la vita del Cardinale Giulio Mazarino.
15. Lettere scritte a diversi dell' Eminentissimo Cardinal Mazarino degli anni 1647. 1648. 1649. 1650. Tomi cinque.
16. Prothesium criticarum de naturali voluntatis libertate Enneades VII. quibus D. Aurelii Augustini Episcopi & Ecclesiæ Doctoris decreta exponuntur, studio Joannis Mariæ Abbatis Lancii.
17. Catalogus librorum manuscriptorum Reginæ Christinæ Sueciæ; Bibliotheca, seu antiquitates urbis Constantinopolitanæ. Rubrica, Catalogus librorum Latine & Italico idiomate scriptorum Bibliothecæ Reginæ Catharinæ Medicis Parisiis, & Catalogus librorum Græcorum Bibliothecæ Vaticanæ.
18. Historia del sacco di Roma di Dominico de Rossi Patritio Fiorentino.
19. Commentarii di Trajano Boccalino sopra Cornelio Tacito Tomi quatro.
20. Ricordi Politici di Lelio Maretti Gentilhuomo Sanese Tomi trè.
21. Historia Sanese di Nicolo Bardi.
22. Historie di Lorenzo Segni Tomi dui.
23. Liber de communiter accidentibus per Stephanum Infesturam.
24. Instruttioni e Lettere di Monsignore della Casa a nome del Cardinal Caraffa, doue si contiene il principio della rottura della guerra tra Paolo IV. e l'Imperatore Carlo V. l'anno 1555. e tutto il negociato in Francia per essa guerra fino a 4. d'Aprile 1566.
25. Delle guerre di Paolo IV. e Filippo II.
26. Vita di Paolo IV. Tomi dui.
27. Processo fatto da Pio IV. al Cardinal e al Principe Caraffa Nipoti di Paolo IV.
28. Conclavi de Sommi Pontefici da Nicolo V. fino ad Alessandro VII.
29. Rollo della Famiglia di nostro Signore Papa Clemente VIII. e delle parti che corrono d'ordinario.
30. Discorso di Gio. Paolo Certa, circa i rumori di Napoli, & Historia delli rumori di Napoli di Notaro Antonio Castaldo.
31. Dell' origine de Longobardi e de Normandi.
32. Historie Volgari in lingua Romana antica.
33. Libro dell' Entrata, e Uscita della Rev. Camera Apostolica dell' anno 1672. da Gasparo Marcaccione Computista della Camera.
34. Nuova militia sacra da stabilirsi con l'autorità di nostro Signore Papa Clemente IX. &c. ut in sequenti linea.
Clemente IX. contro il Commun Nemico per la liberatione di Candia.
35. Instruttioni per i Signori Cardinali in Conclave, che aspirano al Paparo.
36. Sommario delle Spese del Rè Alfonso II. di Napoli. Poema in lode della Gelosia di Luigi Tansillo. Termini dell' arte di fortificare, advertimientos di Don Sancho de Leyna a D. Juan d'Austria.
37. Congregatione particolare sopra le Doleanze de Prencipi secolari sopra l'Osservanza della Bulla di Gregorio XIV.
38. Del Segreto e Giuramento nelle cause e materie spettanti al sant' Ufficio.
39. Spiegationi e pruove delli 31. Gravami de quali si dolgono alla Sede Apostolica li Christiani descendenti di sangue Hebreo nel Regno di Portogallo contro li stili, uso e modo di procedere de gl' Inquisitori di quel Regno Tomi due parte prima.
40. Diffesa de gl'Inquisitori Portoghesi contro l'accuse de nuovi Christiani di quel Regno.
41. Census Episcopatuum orbis. Chronica Rom. Pontificum; diversæ Chartulæ, variæ Formulæ, &c.
42. Investituræ regni Neapolitani per Clementem IV. Alexandrum VI. Julium II. & Julium III.
43. Archivium Neapolitanum, seu index omnium scripturarum ad Regiam jurisdictionem spectantium in 18. Tom. distributatum per Vincentium Corcionum.
44. Refutatio hæresum Fagnani.
45. Cyrilli Presbyteri & Eremitæ Montis-Carmeli liber de oraculo Angelico ad Abbatem Joachimum.
46. Prothesium Criticarum de naturali voluntatis libertate Enneades septem studio Joannis Mariæ Abbatis Lancii.
47. Cæsaris Cremonini in primum Aristotelis librum de anima, Commentaria.
48. Joannis Bodini colloquium heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis.
49. Historia di Genova di Georgio Stella dell' anno 1147. coràme.
50. Liber annalium Genuensis Reipublicæ inceptus anno 1100. usque ad annum 1293. coràme.
51. Relaciones de las Indias Orientales in lingua Portoghesa.
52. Philippi Bocchii Bononiensis diadema Dei in quo de Principis statu & fine Ecclesiæ Dei & totius mundi agitur.
53. Catalogus autorum Bibliothecæ Abbatiæ Montis-Cassini manuscrip. Ambrosianæ & aliorum.

54. Ju-

54. Julius Firmicus Maternus de Astrologia.
55. Nicolai Alexii Ord. Præd. Columbeidos Poëma in honorem Sanctæ Columbæ Reatinæ Monialis ejusdem Ord.
56. Liber secundus Canonicarum Institutionum ad artes Astrorum.
57. Historia Italiæ post Regnum Longobardorum exstinctum.
58. Laurentii de Rubeis Medici Senensis disputatio de vini nutritione contra Hieronymum Mercurialem.
59. Libro di Architettura e di Prospettiva.
60. Trattato della Geometria prattica.
61. Fortificatione irregolare.
62. Canzone di Monsignor Gio. Battista Rinuccino Arcivescovo e Prencipe di Fermo, Nunzio d'Hybernia.
63. Annali di Gregorio XIII. Tomi trè.
64. Annali Ecclesiastici e Secolari di Alessandro Tassoni da Christo nato per tutto il 1400. Tomi otto.
65. De virtutibus lapidum & Talismanorum.
66. Entrate e Spese della Camera.
67. Relatione dell' impresa di Ferrara.
68. Ex Cathechismo Pii V. Pontificis Maximi jussu edito.
69. Lettere d'avvisi scritti alla Republica Veneta dal Sr. Ambasciatore Pietro Mocenigo nel tempo della sua Ambasciata a Roma negli anni 1672. 1673. 1674. e 1675.
70. Conferenze sopra l'emergenze d'Europa.
71. Varie Lettere, e scritture non divulgate dal Sr. Cardinal Palavicino.
72. Relationi di diverse Città d'Italia.
73. Breve legitimationis Cardinalis Sfortiæ.
74. Relatione di Bernardo Novagero Bailo a Costantinopoli nel 1552. fatta al Senato di Venetia.
75. Miscellanea di varii trattati sopra diverse materie.
76. Raccolta di diversi Trattati di pace, ed altri.
77. Relatio trium Auditorum Rotæ Urbano VIII. super vita & miraculis Pii Papæ V.
78. Prattica di procedere nelle cause del S. Uffizio.
79. Enchiridion Inquisitorum.
80. Liber de observationibus Astrologicis.
81. Processo di tutte le cose successe nel negozio di Christiani nuovi del Regno di Portogallo.
82. Relatione del stato dell' Imperio, e della Germania fatta da Monsignor Caraffa nel tempo ch'era Nuncio alla corte dell' Imperatore l'anno 1629.
83. Allegationes facti pro civitate Ferrariæ.
84. Descrittioni, e potenze de Prencipi, &c.
85. Censuræ propositionum Molinæ.
86. Instruttione al Signor Pietro Caëtano nell' andare alla Guerra di Fiandra sotto il Prencipe di Parma con diversi altri Trattati.
87. De electione Summi Pontificis.
88. Varii Tractatus de Astrologia judiciaria variorum autorum Arabum, Latine.
89. Summa controversiæ de efficacia gratiæ.
90. Vita di Cola di Rienzo Tribuno del popolo Romano.
91. Apparato alli Conclavi de Sommi Pontefici, o Istruttione di quello si prattica nell' eleggere il Papa.
92. Libro secundo delli primi huomini.
93. Stephani Infesturæ Diaria rerum Romanarum sui temporis ab anno 1294. ad 1494. Annali di Ludovico Monaldeschi del 1327. fino al 1340. Conclave di Clemente V. e di Nicolò V.
94. Discorso della Prefettura di Roma.
95. Examen Episcoporum.
96. Relatio cujusdam Missionarii de partibus & Regnis Chinæ anni 1670.
97. Distinto ragguaglio del tomulto popolare e revolutione seguita nella Città di Palermo ne' mesi di Maggio, e Giugno 1647.
98. Distinto Ragguaglio della solevatione seguita nella Città di Napoli li 7. Luglio 1647.
99. Raccolta di varie scritture fatte dal P. Paolo Bombino Theologo del Duca di Mantoua nella causa della dispenza trà S. Altezza e la Prencipessa sua Nuora.
100. Dilucidationi di Portogallo per le quali si dimostra il prencipe D. Giouanni IV. essere legitimo Rè.
101. Trascorso politico sopra l'Emergenze d'Europa che possono succedere per la morte di Filippo IV. Rè di Spagna.
102. Vera e sincera Relatione delle Ragioni del Duca di Parma contro la presente occupatione del Ducato di Castro.
103. Discorso del Card. Cecchini d'alcuni auvenimenti della sua vita.
104. Lettere d'un Ministro Pontificio mandato al Concilio di Trento, le quali sono state trascurate, o per malitia, o per negligenza del Card. Pallavicino.
105. Discorso Latino a' PP. Giesuiti intitolato: Monita privata Societatis Jesu sopra tutte le materie, e qualsivoglia altra cosa spettante al Governo loro politico.
Instruttione a prencipi del modo col quale si governano li Padri Giesuiti per pervenire alla Monarchia.
Interpretationes somniorum Danielis Prophetæ.
Operatione della Cabala intellectiva.
Discursus astrologicus super nativitate Ludovici XIV. Regis Franciæ.
106. Relatione della nascità e corso della vita del Card. Mazzarino dal Giorno de suoi natali fino all'anno 1657.
107. Brevis Responsio apologetica ad libellum ms. cujusdam anonymi ad veritatis sectatores directum.
108. Vie de François I. de Varillas.
109. Informatione della Religione Cattolica in tutto il mondo dato alla Santità d'Innocenzo XI.
110. Conclave nel quale fù assonto al Sommo Ponteficato Papa Innocenzo XI.
111. Fascio di varie scritture.
112. Historia Henrici VIII. Regis Angliæ, & Elisabethæ, Tomi duo.
113. Scritture attinenti alle differenze nate in Roma trà la Famiglia dell'Ambasciatore Crequi, e la Militia Corsa.
114. Felicis Accoramboni annotationes in Platonem.
115. Lista dell'Armi, & Munitioni dello sta-

to Ecclesiastico calcolato nel 1625. e 26. da Federico Soleti Computista della Camera.

116. Entrata, e Uscita della Camera a tempo di Sixto V.

117. Valerii Maximi exempla memorabilia, scritto in pelle.

118. Titus Livius, Historiarum Decades Tomi duo.

119. Severini Boëtii opera in pelle corame.

120. Apulei Madaurensis Philosophi Platonici opera impressa Vicentiæ anno 1485. cum notis marginalibus manuscriptis.

121. Divi Irenæi Lugdunensis opera.

122. Albertus Pighius Campensis adversus Græcorum errores, & pertinaciam.

123. Martyrologium Adonis Episcopi Trevirensis, *al.* Viennensis.

124. Abrahami de Balmes * Hebri Metaphysica ad Leonem X. P. M.

125. Terentii Comoediæ.

126. Terentii Comoediæ.

127. Suetonius de vitis duodecim Cæsarum.

128. Justini Historiarum ex Trogo Pompeio.

129. Un Poëme en vers en vieux langage François intitulé: la Vie de Nôtre-Seigneur J. C. composée par Jean de Mehun écrite sur du parchemin, avec des miniatures & couvert de velours rouge.

130. Opera del Dante Aligieri scritta in carta pecora e legata in Corame.

131. Ritus faciendi Baptismum per Episcopum, charactere eleganti cum figuris minio pictis.

132. Guillelmi Durandi Rationale divinorum officiorum.

133. Simeonis Episcopi Thessalonicensis de Ecclesiæ Sacramentis Græce.

134. Leonis Imperatoris de arte Bellica, Græce.

135. Catena in Exodum, Leviticum & partem Numerorum Græce.

136. Sozomeni & Evagrii Historia Ecclesiastica Græce.

137. Anastasii opera Græce.

138. Liber Evangeliorum Græce.

139. Theonis Alexandrini opera mathematica Græce.

140. Dionis Ethica, seu Moralis Græce.

141. Plutarchi opera Moralia Græce.

142. Alexander Aphrodisiensis in Aristotelem Græce; nec non Georgii Gemisti, de differentiis inter Platonem & Aristotelem.

143. Heronis Alexandrini pneumatica, seu spiritalia cum scholiis, opus mathematicum de ponderibus sublevandis Græce, Tomi duo.

144. Codex homiliarum Græce scriptus.

145. Quatuor Evangelia Græce, cum scholiis Græcis.

146. D. Gregorii Archiepiscopi Constantinopolitani Theologi nuncupati opera Græce.

147. Andreæ Archiepiscopi Cæsareæ in Cappadocia opera Græce.

148. Historia degli Abbati e dell'Abbatia di S. Cosimo & Damiano volgarmente detto S. Cosimato in Roma in ripa.

149. Terentii Comoediæ.

150. Ciceronis opera fere omnia Tomi sex charactere eleganti.

151. Suetonius de vitis 12. Cæsarum in carta pecora cum miniatura.

152. Lactantius de opificio & de ira Dei, & alia.

153. Martyrologium vetus.

154. Vegetii Renati de veterinaria medicina.

155. Scribonius Largus de medicina.

156. Nicolai Cusani manuscripta opera.

157. Ordine che si tiene ogni anno per condurre e rimettere li polledri della razza del Gran Duca.

158. Le Roman de la Rose commencé par Jean de Mehun, & continué par Guillaume Loris en vers en vieux langage François. *Il y a faute ici.*

159. Le même imprimé en Lettres Gottiques fol. Paris 1531.

160. Officina politica manuscripta pars sexta.

161. Variæ inscriptiones Latinæ.

162. Terentii Comoediæ.

163. Pomponius Mela de situ orbis.
Anonymus de Liguria.
Solinus Polyhistor.

164. Vita della Venerabile Madre Suor Chiara Maria della passione Fondatrice del Monastero delle Carmelitane Scalze di Regina Celi.

165. D. Augustini Sententiæ per materias excerptæ per Eugipium Abbatem.

166. Manifiestos y cartas concernientes lo que ha passado entre el Sennor Don Juan d'Austria y del Padre Everardi.

167. Discorso sopra il Sogno in forma di Dialogo del Cattolico politico nel Governo del Rè Cattolico.

168. Relatione dell'entrate, Spese, Forze, e modo di governo e loro intelligenze di tutti i Precipi d'Italia.

169. Revolutione delli stati di Francesco Maria II. della Rovere ultimo Duca d'Urbino alla Sede Apostolica del Sr. Antonio Donato nobile Venetiano con una raccolta delle Donationi e investiture fatte da diversi del Ducato d'Urbino alla Santità d'Urbano VIII.

170. Raccolta di varii Conclàvi, cioè di Nicolo V. oue fù eletto Calisto III. e di tutti i Papi da Paolo IV. fino ad Innocenzo X. con il Conclave d'Innocenzo XI. & un discorso delle prattiche che anno i Cardinali delle sette fattioni per il futuro conclave.

171. Collectanea actorum Consistoriorum secretorum coram Summo Pontifice habitorum 1670.

172. Gesta PP. Didaci, Collado & Ambrosii Morales.

173. Tabulæ astronomicæ.

174. Statura urbis Romæ anni 1438.

175. Bullæ Basilicæ S. Petri pro fabrica.

176. Mercurialis Lectiones medicæ.

177. Latini Latinii in Epist. D. Gregorii Papæ.

178. Sacro Sanctæ Rom. Ecclesiæ Episcoporum & Diaconorum Cardinalium Constitutiones.

179. Brevia variorum Summorum Pontificum.

180. Instructiones pro confectione Bullarum Apostolicarum.

181. Definitiones para el Monasterio de Valladolid.

182. Instructiones pro Concilio Tridentino.
183. Statuti delle Dogane di Roma.
184. Nota di tutti li officii, Monti vacabili e non vacabili spettanti alla Camera Apostolica, loro Capitali & interessi.

Manuscritti in Quarto.

1. Ciceronis de officiis.
2. Ars demonstrativa.
3. De Christo Deo & homine demonstratio Theologica.
4. Ciceronis Rhetorica de legibus.
5. Hieronymi Barboncini de itinere Suevico.
6. D. Hieronymi Epistolæ.
7. Favola della Psiche in rima.
8. Jacobi de Bertoldo vita S. Catharinæ Senensis.
9. Rime & Ottave in lingua Siciliana.
10. Decretales Gregorii IX. unà cum glossis.
11. Francisci Bencii Societatis Jesu Notæ in Catilinarias Ciceronis orationes.
12. Constantinus de re rustica græce.
13. Liber Psalmorum græce.
14. Theodulus de nominibus Atticis græce.
15. S. Gregorii Nazianzeni Ecclesiæ Doctoris opuscula græce.
16. Ejusdem Tragœdiæ Christus patiens græce.
17. Officium B. M. V. cum figuris miniatis in membranis.
18. Andræas Cæsariensis in Apocalypsim græce.
19. Juvenalis Satyræ.
20. Martialis Epigrammata.
21. Versi e prose di varii autori.
22. Vita di S. Lutgarda.
23. Ferdinandi Gutturie Epistola ad Cardinalem Romanum.
24. La vraye Apocalypse de la fausse révolution & rénouvellement du Monde.
25. Andreæ Baiani Lusiados libri decem.
26. Poëma Ludovici Camoens in Latinum conversum.
27. Ludovici Roderici a Pedrosa Commentaria in Libros Rasis medici. Arabis de locis affectis.
28.
29. Officium Angelorum caractere eleganti.
30. Relatione dello stato, costumi, disordini e remedii di Venezia.
31. Dioptrica practica, sive de microscopiorum ac Telescopiorum utilitate, fabrica & usu.
32. Constitutiones Monialium Assumtionis Parisiis.
33. De Beneficiis eorumque controversiis prima Elementa.
34. Institutiones Grammaticæ & Rhetoricæ.
35. Liber Metoposcopiæ, sive ars divinandi per lineas frontis & vultus humani.
36. Libro dell'origine delle Case nobili di Venezia.
37. Orationi ricavate dal Tomo I. della Beata Battista Vernaccia.
38. Compendio delle Croniche di Genova, o annali di Genova.
39. Il terzo Libro del quadripartito di Tolomeo.
40. Tractatus physicus de rebus naturalibus.
41. Tesoro delle maraviglie create.
42. Joannes Maria Franciscus de sapientia.
43. Discorso di Federico Ghislerio sopra l'espugnatione della fortezza di Canizza.
44. Diario del Viaggio di Spagna di Giazon Vizani.
45. De scientia Dei æterna veterum Theologorum.
46. Trattato di pace in maritagio del Rè Cristianissimo con l'Infanta di Spagna.
47. Universæ Meteorologicæ Compendium.
48. Pauli Casati Hydrostatica.
49. Trattatus de Sphæra.
50. Somnium Pii II. directum ad D. Cardinalem S. Angeli.
51. Instruttione de Bombardieri studio di Fernando Pasquale con figure miniate.
52. Arte del navigare per Agostin Cesareo.
53. Breve dottrina per i Giovani da S. Bonaventura.
54. Tractatus Astrologiæ.
55. Trattato di Geomanzia.
56. Regole e Constitutioni de Padri Gesuati.
57. In Summam Doctoris Angelici Commentarius.
58. D. Gregorius Papa super Sponsi & Sponsæ Epithalamium.
59. Petri de Gandavo nonus quadrans, Albumazar de rebus absconditis.
60. Æneas Sylvius Piccolomini Historia Bohemica.
61. Joannis Indagine Chiromantia, Physionomia & Astrologia naturalis.

Chartæ veteres & originales pro Ecclesia Cajetana.

1. Venditio Vineæ de Nucifor quæ est posita in ipsa Ecclesia Cajetana anno Domini Mo. mense Junio Indict. sexta.
2. Venditio Ceruanæ in territorio civitatis Cajetanæ cum vineis, &c. facta Joanni Consuli anno Christi M. II. tempore Raymulfi Ducis mense Decemb. Indict. decima.
3. Venditio quarumdam terrarum Ecclesiæ S. Petri de Remur, & Monasterii S. Theodori Martyris, facta temporibus gloriosæ Ducissæ Senamiæ Joanni Consuli & Duci Cajetæ mense Aprili Indict. nona.
4. Venditio petiæ de terra facta a Gregorio de Mausculcon Joanni venerabilis Monasterii S. Angeli Cajetæ civitatis Abbati anno MCLXXXIV. mense Julio Indict. XIIª.
5. Venditio casalis S. Evangelistæ cuidam Honorato Cajetano ann. MCCCLIV. Pontificatus Calixti PP. III. anno primo.
6. Vendirio cujusdam possessionis apud Cajetam.
7. Venditio cujusdam horti apud Cajetam facta a quodam Adenulpbo tempore Joannis Comitis anno MLIV. hortus dictus de mala cura.
8. Pacta pacis inita inter Richardum de Aquila Consulem & Ducem Cajetæ, Robertum filium Jordanis Principis, Guillelmum Blosabille, & alios Comites heroes; ac Ecclesias & Monasteria mediante Domino Alberto Sanctæ Cajetanæ Ecclesiæ Reverendissimo Episcopo morum honestate composito, studioso atque perfecto. Hæc Charta est in pretio habenda.

9. Humilia Ducissa & Senatrix civitatis Cajetæ, ac Joannes Consul & Dux ejus nepos, confirmant venditionem cujusdam Ecclesiæ dictæ de S. Sergio.

10. Venditio cujusdam terræ de Sancta Trinitate facta a quadam Maria illustri foemina Leonis Senatoris Cajetæ temporibus Humiliæ gloriosæ Ducissæ.

11. Confirmatio cujusdam petiæ terræ dictæ Morula tempore Joannis Ducis & Consulis Cajetæ.

12. Locatio cujusdam vineæ in Caletat nomine Ecclesiæ Cajetanæ facta a laudato Archipresbytero ejusdem Ecclesiæ anno MCCXC. regnante Carolo II. Dei gratia illustrissimo Jerusalem & Siciliæ Rege.

13. Cessio Ecclesiæ S. Martyris Erasmi sitæ intus Civitatem . . . . . . facta a Docibili & Joanne Ducibus imperante piissimo Principe Augusto Constantino anno XXVII. mense Decemb. Inscriptio, Charta S. Erasmi de mota Camera.

14. Charta donationis Docibilis Ducis Ecclesiæ Cajetanæ facta temporibus Constantini Imperatoris anno MCIII.

15. Judicium Bartholomæi Judicis & Advocati Casinensis quo domum quamdam in Burgo S. Germani vindicat & liberat cuidam Raynaldo Buccavitelli, anno MCLXXXIX. anno vero Regni Domini nostri Willelmi II. gloriosissimi Regis XXIII. mense Martio die XXV. ejusdem mensis Indict. VII. Roffrido Dei gratia Cardinale & Abbate Casinensi.

16. Bulla Cælestini PP. V. qua Priori & Monachis Cælestinis Monasterii S. Benedicti Castri de Nursia Ordinis S. Benedicti Spoletanæ Dioecesis, ejectis Fratribus Minoribus quibus præfatum Monasterium Abbas S. Titii de Valle-Casuriana Ordinis S. Benedicti cesserat. Data est Bulla Aquilæ Idibus Septemb. Pontificatus anno primo.

17. Alexandri PP. III. Bulla qua pallium concedit Richardo Episcopo Syracusano, suisque successoribus, ac præfatæ Ecclesiæ prædia & possessiones enumerat & confirmat. Data Beneventi per manum Gratiani S. R. Ecclesiæ Subdiaconi & Notarii, IV. Kalend. Maii Indict. II. Incarn. Domini MCLXVIII. Pontificat. Domini Alexandri PP. III. anno X. Hæc Bulla confirmata fuit Eneconi Episcopo Syracusano ab Urbano PP. VI. Romæ apud S. Petrum VIII. Aprilis Pontificatus ann. VIII.

18. Charta securitatis omnibus hominibus Cajetanis concessa a Ptolomeo Dei gratia Romanorum Consule & Tusculanensi Comite filio Domini Gregorii gloriosi Consulis & Comitis.

19. Concessio libertatis facta Cajetanis a Pandolfo & Landolfo Principibus Capuanis anno primo Pandolfi Principis.

20. Confirmatio bonorum & possessionum Monasterii S. Angeli in Planciano facta a Domino Joanne Consule anno Consulatus XVI. & anno III. Consulatus Joannis filii ejus, in manibus Stephani episcopi Sanctæ Ecclesiæ Cajetanæ, & Leonis Abbatis præfati Monasterii.

21. Locatio quorumdam bonorum facta a Leone Episcopo Menturnensi & Castri Leopoli temporibus Leonis PP. IV. Indict. III. id est anno DCCCXL.

22. Bulla Honorii PP. IV. qua confirmat Statuta pro Ecclesiis & Monasteriis Regni Neapolitani à C. Regis Siciliæ filio Salernitano Principe & ejusdem C. Regis in Regno Siciliæ Vicario generali. Dat. Tybure per manum Magistri Petri de Mediolano S. R. Ecclesiæ Vicecancellario XV. Kalend. Octob. Indict. XIIII.

23. Comptomissum Joannis Ducis Cajetæ cum hominibus civitatis Cajetæ super quodam domiuio sito in Celcia.

24. Judicium darum anno XIV. Consulatus Domini Joannis Consulis Cajetæ & II. Consulatus Joannis filii ejus super divisione bonorum Leonis Præfecti.

25. Concordia Marini, Dauferii, Landonis, Pandulfi & aliorum Coirutum super Civitate Trajecti, Castro Moranulæ & aliis dominiis facta Kalend. Junii Indict. XIIII. Trajecto.

26. Concordia facta anno MXXVIII. inter Leonem Consulem & Ducem Cajetæ, Landulfum Comitem & alios; & cessio quorumdam prædiorum facta Ecclesiæ S. Theodori in manibus, & præsentia Leonis Præsulis Sanctæ Ecclesiæ Cajetanæ.

27. Donatio facta Castri Cajetani a Domino Constantino Ypati Theodosio magnifico nepoti suo anno Theophili Imperatoris a Deo coronati, magni & pacifici anno XIX.

28. Charta venditionis Flumicelli & aliorum prædiorum facta Episcopo Sanctæ Ecclesiæ Cajetanæ a populo Cajetano.

29. Marinus & Joannes filius, Cajetæ Duces, cedunt parenti eorum Marino partem casalis Cucilli anno V. Consulatus Marini Ducis mense Febr. Indict. XI.

30. Concordia inita inter Ederradum, Marinum & alios Nobiles & Comites in præsentia Leonis Episcopi Cajetani super discordiis quæ vertebantur inter eos super Trajecto.

31. Venditio loci cujusdam vocati Conso facta a quodam Leone anno decimo Consulatus Landi Consulis & Ducis Cajetæ indictione tertia.

32. Divisio hæreditatum Sacri Episcopi Sanctæ Cajetanæ Ecclesiæ facta a Domino Notycherio Clerico misso Domini Imperatoris Ottonis & Domini Marini & Domini Leonis Ducibus Fundanis, & Domini Docibilis & aliorum Nobilium anno Imperii Domini Ottonis in Italia IV. anno vero Domini Joannis gloriosi Ducis & Consulis filii Joannis Ducis & Consulis Cajetæ VIII. mense Aprili Indict. XII. Hæc Charta est in pretio habenda pro Ecclesia Cajetana.

33. Cessio cujusdam silvæ facta Ecclesiæ Cajetanæ tempore Gregorii Consulis & Ducis Cajetæ, ac Campuli filii Domini Constantini Stephani.

34. Donatio facta a Docibili Duce, quorumdam prædiorum Leoni Duci Fundanorum tempore Campuli filii Domini Constantini

tini & Docibilis magnifici Joannis filii.

35. Charta securitatis data hominibus & terris de Rubiano a Campulo filio Campuli Præfecto, Constantino filio Leonis, Docibili filio Leonis, Joanni filio Magni & aliis.

36. Venditio facta a Landulpho Corbillenia Joanni Dertudosi; loca sita in platea Ecclesiæ S. Nicolai & subtus & super, & cum omnibus pertinentiis, &c. Facta venditio ista anno Domini MCXVIII. & an. XVIII. Ducatus & Consulatus Domini Ricardi gloriosi Ducis & Consulis mense Decembri Indict. VII.

37. Commutatio Pedicæ de Manrano S. Cornelii & aliorum prædiorum facta inter Azonem Abbatem Monasterii S. Pauli, & Rodulfum Abbatem S. Cornelii, anno Pontif. Anacleti Papæ II. sexto Indict. XIII. mense Junio, die IV.

38. Donatio cujusdam domus facta Abbati & Monasterio S. Blasii in Arenula anno IX. Pontif. Domini Joannis PP. IX. Hoc Monasterium S. Blasii videtur esse Monasterium deinceps dictum S. Cosmæ.

39. Charta Marini militis Cajetæ, qua restituit Ricardo Præsuli Sanctæ Cajetanæ Ecclesiæ Aquisinolinum de Padula & alia quædam quæ Leo Episcopus Sanctæ Cajetanæ Ecclesiæ jam a longo tempore in pignus dederat Joanni Coronellæ. Facta est hæc Werpitio anno Domini 1128. mense Februario Indict. VI. Cajetæ.

40. Cambium(* Concambium) Theotisti filii Joannis Provicarii Imperialis Cajetæ cum Campulo Refectuario ipsius cognato factum temporibus Docibilis filii Leonis Præfecti.

41. Compromissum Docibilis Ducis Cajetæ pro ...... quorumdam prædiorum factum mense Decembri Indict. V.

42. Judicium latum anno MLXXXIX. mense Decembri die septimo in Palatio Domini Jordanis Capuani Principis, ipso Principe sedente in placito & judicio, quo Paulus de Azia, Gerardus Ravennensis & Gerardus de Soanino quædam prædia restituunt Monasterio S. Stephani de Fossa nova, juxta præceptum Monachis dicti Monasterii quo destituebantur omnes possessiones & termini possessionum dicti Monasterii.

43. Concambium cujusdam Aquisinolini de Framicello factum a Joanne patre & Joanne filio Consulibus & Ducibus Cajetæ civitatis.

44. Donatio cujusdam terræ facta Monasterio Sanctæ Mariæ de Insula a Domino Joanne Formolize; Joannis PP. anno XIII. die mensis Februarii III.

45. Carta cessionis & securitatis facta a D. Maria filia D. Docibilis Ducis Cajetæ & uxore Landolfi Principis Capuæ, Docibili Joanni & Leoni filiis Domini Caraccii, temporibus D. Humilæ gloriosæ Ducissæ.

46. Donatio Ecclesiæ Sanctæ Mariæ a Deusdedit Monasterio S. Angeli Cajetæ facta mense Octob. Ind. tertia.

47. Venditio quorumdam prædiorum facta Leoni Episcopo Cajetano a Comitibus Suranis anno 1073.

48. Donatio facta a D. Landulfo Comite & Duce Cajetano Maraldo Abbati & Monasterio S. Theodori Civitatis Cajetæ anno 1093.

49. Testamentum Domini Joannis Furiali Episcopi in quo nonnulla Ecclesiæ Cajetanæ cedit.

50. Carta venditionis factæ a Rainerio Comite Castri Suriani Leoni Cajetano Episcopo quarumdam terrarum anno 1074.

51. Venditio facta anno 1303. magnifico viro Petro Cajetano nepoti Domini Papæ Bonifacii VIII. Terræ Threbarum, &c.

52. Cessio Joannis Episcopi Formiani Castri Cajetani Comitis Gregorio quarumdam terrarum juxta Ecclesiam S. Laurentii Civitatis Cajetæ anno decimo Michaelis & Theophili Imperatorum.

53. Testamentum Gregorii magnifici viri filii Leonis Præfecti factum duodecimo anno Consulatus D. Joannis gloriosi Comitis & Ducis Cajetani quo nonnulla Ecclesiæ Cajetanæ prædia cedit.

54. Charta donationis factæ Ecclesiæ Cajetanæ a Joanne Consule & Duce Cajetano de Lamolara, de Flumichello anno undecimo Consulatus præfati Joannis Ducis & Consulis.

55. Charta venditionis quorumdam prædiorum factæ a Stephano Presbytero Scholasticæ Abbatissæ Monasterii S. Martini de Paznano anno 1053. mense Februario Indict. prima.

56. Donatio duorum Molendinorum sitorum in territorio Castri Suessæ facta Ecclesiæ Cajetanæ a Richardo Duce Cajetanorum & Comite Suessanorum anno MCV. mense Septemb. Indict. decima tertia, tempore Alberti Episcopi Cajetani.

57. Charta confirmationis factæ a Rogerio de Aquila Comite Fundano qua Gregorio Abbati Monasterii S. Angeli in Cajeta Pallestram & alias possessiones in territorio Castri Speluncæ sitas, & a Riccardo de Aquila Comite Fundano avo suo concessas, iterum dicto Monasterio cedit & confirmat. Dat. an. MCCXIII. Imperante Frederico Imperatore & Rege Siciliæ mense Augusto, Indict. XI.

58. Charta qua Docibilis Dux Cajetæ urbis cedit Gregorio filio suo territorium de Pumano, &c. Dat. mense Augusto Ind. II.

59. Venditio Castri de Turre facta magnifico Viro Petro Cajetano Comiti Casertano a Nicolao Pelle de Palliano, an. MCCXCVI. Indict. X. mense Decembri. Anagniæ factum in domibus ipsius Comitis.

60. Charta Jordani Joannis Jordani de Patriciis de Insula Lycaoniæ qui obligat pro dote Philippæ filiæ Philippi de Jordano de dicta Insula futuræ suæ uxori medietatem Castri Patesiæ positi in Maritima, &c. Act. an. MCCLXXVI. Indict. IV. mense Augusto die XVIII. Sede Apostolica vacante.

61. Raynerius Comes filius Leonis Ducis vendit Leoni Episcopo Cajetæ fratri par-

tem suam Aquismoli. Act. an. MLXVIIII. an. XXVIII. Comitatus dicti Domini Rayoerii Comitis.

62. Donatio a Martino Duce Cajetæ facta Constantio & Camponi nepotibus suis mense Decembri, an. primo Consulatus Domini Martini Consulis Cajetæ.

63. Acta Visitationis Monasterii Sanctæ Mariæ de Cyzello Castellanensis Dioecesis factæ per Dominum Abbatem S. Fidoli Ordinis Vallis-umbrosæ anno MCCLXXV. in quibus actis nonnulla habentur scitu digna.

64. Formula hominii, seu fidelitatis juramenti præstiti & præstari soliti a militibus R. Siciliæ & Italiæ Regi, R. Duci filio ejus Domino R. Capuano Principi, Ansoso etiam Capuano Principi, & aliis hæredibus suis.

65. Sententia Joannis almæ urbis Præfecti super bonis Panotii Gerardi de Vitordano anno MCCCLIII.

66. Carta venditionis quarumdam terrarum in Marænula factæ a Docibili Duce Cajetæ temporibus Joannis Ducis & Consulis, & Domini Martini Consulis, & Ducis anno XIII.

67. Commutatio quarumdam possessioonum facta a Domina Ymilla Senatrice atque Ducissa Cajetæ de consensu Joannis Ducis & Consulis Senioris sui, anno XXIV. Marini Consulis & Ducis, & Joannis Consulis & Ducis filii Marini Ducis & Consulis undecimo mense Martio Ind. XIV. quorumdam prædiorum cum Ecclesia Sancta & Catholica Cajetæ, sitorum in Massa & loco Sihano.

68. Pax facta inter Salernitanos & Cajetanos an. MCXXIV. temporibus Guillelmi Principis & Ducis, mense Julio, Indict. III. in qua offertur quædam cera Ecclesiæ Cajetanæ.

69. Carta cessionis territorii de Marmorata facta a Joanne Consule ad habitandum in civitate Cajeta, Pontio Corbulo an. MCXXV. die 14. mensis Martii Indict. IV.

70. Carta Docibilis Ducis Cajetæ qua prædia quædam cedit Ecclesiis Cajetæ. Dat. an. DCCCCXXI. imperante pissimo Constantino Porphirogenito imperii an. XXIII.

71. Theodosius Præfectus imperante Michaële Porphirogenito an. Imperii XXIV. vendit quasdam terras gloriosis Ducibus Cajetæ Constantino & Marino.

72. Docibilis Dux & Gregorius Consul Cajetæ commutant nonnullas terras, XXV. an. Consulatus Joannis & undecimo anno Consulatus Domini Joannis.

73. Statuta & Decreta facta pro bono regimine Ecclesiarum Cajetæ præsentibus Ottone Imperatore anno Imperii XVIII. Bernardo Episcopo Cajetæ & aliis pluribus.

74. Carta cessioois, seu venditionis factæ a Bernardo Episcopo Ecclesiæ Cajetanæ filio Marini Consulis & Ducis Cajetæ quarumdam terrarum in Massa Sihana, Dominæ Ymillæ gloriosæ Senatricis & Ducissæ Cajetæ cognatæ suæ, &c. Act. an. XXIV. Domini Joannis gloriosi Ducis Cajetæ filii Marini Ducis, & gloriosi Joannis Consulis & Ducis filii ejus an. XI. anno vero III. Pontificatus Domini Bernardi, mense Maio, Indict. vero XIII.

75. Donatio Insulæ Palmariæ & aliorum prædiorum facta Monasterio S. Theodoræ Virginis & Martyris a gloriosa Maria Ducissa & Senatrice relicta Adenulphi Consulis & Ducis Cajetæ an. 12. Consulatus Adenulphi Ducis Indict. prima.

76. Commutatio & acquisitio quorumdam prædiorum in Terana facta a Constantino Abbate & Congregatione Fratrum do coenobio S. Michaelis, temporibus Umbaldigloriosi Coosulis & Ducis mense Martio Indict. XIII.

77. Carta donationis quorumdam prædiorum de Cala factæ Monasterio Sanctæ Theodoræ Virginis & Martyris a Domino Joanne filio Docibilis Ducis & Consulis Cajetæ.

78. Docibilis & Joannes Duces & Consules Cajetæ cedunt Domino Gregorio terram de Petrossana.

79. Carta cessionis factæ Domino Henrrio * Honorato Cajetano a Ludovico Cardinali Aquilagiensi SS. Domini PP. Camerario anno 1443.

80. Leo & Gregorius cives Cajetæ vendunt quasdam terras Venoroso cuidam Lombardo natione anno VI. Consulatus Domini Joannis mense Octob. Indict. XIII.

81. Venditio cujusdam terræ de Arata facta a quodam Petro Cive Cajetæ an. XLIX. Consulatus Domini Marini, & an. XII. Comitatus DD. Pauferi & Domini nepotum & Comitum mense Januarii Ind. VIII.

82. Bulla Martioi PP. V. qua indulgentias quasdam concedit in Festo SS. Sacramenti, Romæ Pontificatus anno XII.

83. Decreta Visitarionis Monasterii Insulæ Pontiæ de mandato Abbatis Fossensis.

84. Literæ Concilii Basileensis ad Comitem Nolanum Ursinorum ut pro expensis Episcoporum Ecclesiæ Græcæ venientium ad Concilium aliquid solvere dignetur anno MCCCCXXXVI.

85. Carta pacis & Treguæ ad decennium factæ a Sergio Consule & Duce ac magistro militum, hominibus de Neapoli, Cajeta, Insula majore, Gerone, &c. Act. anno MCXXVIII. mense Aprilis Indict. VII.

86. Carta donationis factæ Ecclesiæ S. Petri.

87. Donatio terræ de Paterno ad flumen facta Ecclesiæ Cajetanæ a Docibili & Joanne Ducibus, Docibili & Joanni Præfectis.

88. Kampulus Præfecturius Cajetæ concambiat quasdam terras cum Docibili Duce Cajetano apud Molam Malosam.

89. Alexander PP. IV. scribit Capitulo Cajetano pro quodam Petro Clerico.

90. Venditio Territorii de Sancta Fortunata facta temporibus Joannis Ducis Cajetæ.

91. Manumissio & Dotatio cujusdam Joannæ servientis a Domina sua Hermina, Cajetæ.

92. Securitas data a Kampulo Duce Cajetano pro loco de Rubiano.

93. Dominus Gregorius Consul concambiat

nonnullas terras apud Cajetam.

94. Donationes factæ Leoni Episcopo Cajetano a Fratribus & sororibus anno XV. imperante Domino Constantino Porphyrogenito, mense Martio Ind. XII. Cajetæ.

95. Concordata pro navigatione suscipienda a civibus Cajetanis.

96. Leo Comes Cajetæ cedit & donat Joanni Imperiali Patritio Cajetæ terram de Aragoncella mense Decembri Ind. decima.

97. Marenda relicta Joannis civis Cajetani legat nonnulla prædia & possessiones Joanni Abbati & Monasterio S. Theodori Cajetæ. Actum temporibus Raynaldi gloriosi Consulis & Ducis an. MLXXXIX. mensis Julii, Ind. XII. Cajetæ.

In Bibliotheca Eminentissimi Cardinalis Otteboni.

Eunapii de vitis Philosophorum & Sophistarum; codex Bombycinus recens, Græce.
Clementis Alexandrini stromatum Fragmenta, codices duo recentes, Græce.
Nicetæ in Gregorium Nazianzenum script. anno mundi 6799. Christi 1292. Græce.
Gregorii Nysseni in Cantica recens, Græce.
Georgii Scholarii Orationes in Concilio Florentino.
Catena in Job, hoc titulo: ὑπόμνημα εἰς τὸν δίκαιον Ἰώβ. Init: ὑπόθεσις μὲν ἡμῖν ᾗ σκοπὸς.
Codex R. VI. 15. Gregorii Nysseni Apologeticus contra Apollinarium. Init. καλὸν ἂν γένοιτο προοίμιον. Epist. ad Flavian. οὐκ ἐγκαλεῖς, de iis qui Jerosolymam petunt. Ejusd. in inscriptiones Psalmorum. ἰδη ξάμεν σκ τὸ. Ejusd. in Orationem Dominicam.
Codex R. VI. 14. Nili Sermones ascetici, Bombycinus scriptus anno mundi 7073. Christi 1565.
Codex R. VI. 13. S. Ephraim opera græcè num. 115. Bombycinus recens.
Codex R. VI. 10. Jambica Greg. Nazian. Græce.
Codex R. VIII. S. Joan. Chrysostomi de Sacerdotio Latine. Est versio Pompilii Amasei.
Codex R. II. 23. Acta diversarum Synodorum Græce.
Florentinæ Synodi acta Græce.
Acta V. & VI. Synodi Græce.
Concilium Martini Papæ I. codex recens.
Acta Synodi Chalcedonensis Græce.
Andreæ Magotensis gubernaculum Conciliorum.
Synodus Florent. alius codex.
Vita Amerpachii. Panegyricus de autoritate Concilii.
Codex R. II. 13. Summa Concilii Basiliensis.
Psalterium Latine undecimi sæculi.
Codex R. II. 12. Bibliorum Hebraicorum elegantissimus, antiquissimus initio mutilus.
Acta Concilii Basiliensis recens cod. Joannis de Ragusio.
De Synodo Ephesina codices nonnulli Græce & Latine.
Gregorii Papæ moralia in Job. 300. annorum.

De ordine Concilii generalis ad Eugenium Papam.
Codex R. II. 33. ingens, anno 1409. scriptus de Schismate Petri de Luna.
Codices alii multi de VIII. Synodo, de Florentina, de Constantiensi.
Codex R. IV. 50. Irenæi Lugdunensis opera Latine, codex recens.
D. Cyrilli Alexandrini orationes, cod. recens.
Catena Patrum in multa loca scripturæ nomine Theodoreti, cod. recens Græce.
Cypriani Epistolæ, cod. scriptus an. 1467.
Gregorii Nazianzeni orationes & Epistolæ 237. in codice recenti græce.
Petri Damiani cod. recens.
Gregorii Nazianzeni orationes codex XI. sæculi Græce.
Augustini de verbis Domini 300. annorum.
Ambrosii Epistolæ 200. annorum.
Leonis PP. Epistolæ 250. annorum.
Augustini de Civitate Dei. 300. annorum. ejusdem quæstiones in Genesim, 300. annorum.
Chrysostomi in Matthæum versio Latina. 300. annorum.
Augustini de Civitate Dei, scriptus Florentiæ an. 1443. elegantissima manu per Petrum Strozzam.
Augustini de Trinitate cod. recens.
Gregorii Nysseni in inscriptiones Psalmorum alius recens. Ejusd. varii Sermones cod. recens Græce.
Cæsarii de virtutibus & vitiis. 400. annorum.
Bernardi de vitiis & virtutibus. 300. annorum.
Bernardi Abbatis opera anno 1390.
Codex R. IV. 55. Timothei Jerosolymitani de Hypapante Græce.
Theodori Antiocheni de officio Cartophylacis Græce. Nicolai Patriarchæ Epist. Synodica ad Imperatorem Alexium Comnenum. Quod non liceat eximere Episcopatum a Metropolitanis, Græce. Naverarii Epist. circularis. Ἀκόων τοῦ θείου Δαυίδ.
Origenis Homiliæ. 300. annorum.
S. Anselmi opera duo Tomi. 300. annorum.
S. Nili opera & Epistolæ XII. sæculo, Græce.
S. Prosperi de vita cootemplativa.
Lactantii iostit. 250. annorum.
Ambrosii de opere 6. dierum.
Bedæ in Apocalypsim XI. sæculo.
Cypriani Epistolæ sæculo XV.
Joannis Climaci opera XII. sæculo.
Gregorii PP. in Lucam.
Gregorii Nysseni opera Græce.
Hugo de Sancto Victore.
D. Augustini Epistolæ.
Opuscula D. Augustini.
Zenobii Acciaioli Prologus ad Leonem X. Pontif. Max. in opera Theodoreti ab se translata Latine, & eadem versio sequitur.
Cassiodori de anima & ejus Epistolæ sæculo XIV.
Cod. R. V. 26. Leonis PP. I. Epistolæ XV. sæculo.
Augustini de Civitate Dei. XIV. sæculo.
Codex R. V. 28. Origenis Hom. in Leviticum XII. sæculo.
Marci Monachi Ascetica Græce. XVI. sæculo.

Philonis opera Græce cod. recens.
S. Dorothei Ascetica.
Timothei σκευοφύλακες ἐν χαλκοπρατείοις de diversis qui ad fidem decesserunt. ἡ ἀρχή. τρεῖς τάξεις εὑρίσκομεν τῶν, &c.
Joannis Cyparissiotæ προθεωρία τῶν θεολογικῶν ῥήσεων. ἡ ἀρχή. τῶν λογικῶν ἐπιστημῶν.
Lactantii Firmiani de ira Dei ad Donatum XV. fæculo.
De Sacerdotio codex manuscrip. ad Gregorium XIII. Papam.
Codex R. V. 23. Gregorii Nazianzeni opera fæculo XIV. Orationes Chrysostomi & in fine Epigrammata, Epitaphia in Basilium. Init. Σῶμα δίκην ψυχῆς.
Joannis Damasceni opera quædam Latine fæculo XV.
Gregorii Nysseni de anima. Anastasii Synaitæ: Quod homo ad similitudinem Dei. Expositio in Cantica Canticorum. Euthymii disputatio contra Philosophum Saracenum.
Cassiodori Epistolæ fæculo XIII.
Palladii Episcopi & Theodori Diaconi Dialogus Latine ex Græco versus ab Ambrosio Camald. qui eum nuncupat Eugenio IV.
S. Bonaventuræ de virtutibus XIV. fæculo.
Liber Armeniacus antiquus Bombycinus.
Bernardus in Cantica XV. fæculo.
S. Augustini sermones quidam XV. fæculo.
Bernardi ad Eugenium PP. III. XV. fæculo.
Bachiarii de reparatione Lapsi.
Joan. Chrysostomi de eodem argumento Latine XV. fæculo.
Francisci de Maironis in Libros de Civitate Dei XV. fæculo.
Bernardi de consideratione XV. fæculo.
Cypriani opera XIV. fæculo.
S. Anselmi Cantuariensis Cant. de conceptu Virginali & peccato originali XV. fæculo.
Basilii de Virginitate versio per Ambrosium Camaldulensem cum Epistola nuncupatoria.
Joannis Nesteutæ de Sacramento Poenitentiæ Græce, & alia.
Gregorii Magni Pastoralis. XII. fæculo.
Nili Monachi Ascetica cod. recentissimus, Græce.
Joan. Chrysostomi Homiliæ quædam, Latine.
Gaudentii Brixiensis conciones cod. recentissimus.
Macarii Homiliæ cod. recens, Græce.
Joan. Chrysostomus in Cantica Cant. Latine.
Athanasii supposititia quædam. Joan. Metropolitæ Euchaitarum Carmina. Athanasii Patriarchæ C. P. Epistolæ variæ non cusæ, cod. recens, Græce.
Titi Bostrensis & aliorum Patrum in Evangelia cod. recens.
1. Codex R. VI. 1. Anastasii Synaïtæ, Simeonis junioris, Nicephori, Hesychii, Diadochi, Maximi Abbatis, Isaac Abbatis Ascetica, Græce fæculo XV.
2. Gregorii Nysseni. Isaac Syri opuscula, Græce fæculo XV.
3. Hieronymi Epist. XV. fæculo.
4. Augustini soliloquia XIV. fæculo.
5. Grammarica Græca XV. fæculo.
6. Innocentii PP. de sacramentis XIV. fæculo.
7. Isaac Syri sermones XV. fæculo, Græce.
8. Gregorii Nazianzeni orationes quædam; Græce cum scholiis XV. fæculo.
9. Joannis Damasceni opera XV. fæculo.
11. Joan. Chrysost. de Sacerdotio, interprete Pompilio Amaseo, recens cod.
Dialogi S. Gregorii PP.
Processus & acta pro Canonizatione Sanctæ Brigittæ.
Anonymi expositio in Psalterium, recens cod.
Biblia sacra Latine 300. ann.
Cod. R. I. 57. Evangelia, Latine, 9. fæculo conscripta.
Cod. R. I. 55. Prophetæ Latine recens cod.
Item alii codices scripturæ sacræ, recentes.
Evangelia Latine X. fæculo.
10. Cod. R. VI. 10. Gregorii Nazianzeni Carmina Græce, cod. recens.
12. Gregorii PP. Dialogi fæculo XV.
13. Ephrem Syri opera Græce; cod. recens.
14. Nili opera Græce, cod. recens.
15. Gregorii Nysseni contra Apollinaristas, in Psalmos & de oratione, codex recens.
23. Cod. R. VI. 23. de veritate oraculorum Sibyllinorum & adversaria quædam, cod. recens.
24. Isidorus de Clericis & eorum officio, fæculo XIV.
25. Γεροντικὸν Græce fæculo XIII.
22. Gregorii PP. Dialogi fæculo XIV.
27. De sacris ædificiis varia fæculo XIV.
29. Cod. R. VI. 29. Martyrologium Monasterii Fossænovæ. Historia fundationis B. M. de Canonica fæculo XIII.
32. Josephi Hist. Libri 7. scriptus fæculo XV. per Joannem de Hollandia.
33. Martyrologium recens.
34. Epistolæ Gregorii VII. in fol. cod. recens.
35. Lippi Brandolini in sacram Hebræorum Historiam, nuncupata Cardinali Piccolomineo XV. fæculo.
36. Acta in schisma Petri de Luna fæculo XV.
37. Maphæi Vegii de mirabilibus Ecclesiæ Sancti Petri.
38. Damasceni opera Græce, cod. recens.
39. Martyrologium XIV. fæculo.
40. Compendium Historiæ Eccl. XIV. fæculo.
41. Codex R. V. 41. Eusebii & Hieronymi Chronicon XIII. fæculo. Cornelius Gallus Forojuliensis Poëta qui XLIII. ætatis anno propria se manu interfecit.
42. Taxa Beneficiorum Europæ sub finem fæculi XV. vel initio XVI.
43. Flavii Josephi antiquitates fæculo XV. Latine.
44. Richardi Pictaviensis Monachi Cluniacensis Chronica ab exordio mundi usque ad annum Christi 1161. Catalogus Pontificum Rom. à B. Petro ad Hadrianum IV. Hugonis à Sancto Victore quædam fæculo XIII.
45. Rufini Historia XV. fæculi codex.
46. Ennodii Diaconi opera cod. recens.
47. Eusebii Hist. Eccl. cod. recens Græce.
48. Constantini Manassis Chronica metro, recens cod. Eusebii Chronicon, Latine XV. fæculo. Cornelius Gallus Forojuliensis.
50. Cod. R. VI. 50. Hugonis Floriacensis Historia XV. fæculo.

51. Breve

51. Breve relazzione delle figure della Madona dipinte da san Luca.
52. S. Chrysostomi adversus vituperatores vitæ Monasticæ, sæculo XV. scriptus codex.
53. Vita Theodori Monachi XV. sæculo Græce.
54. Nicephori Callisti Synaxaria. Joan. Chrysost. orationes quædam.
55. Ordo sedis Patriarchalis & Episcoporum. Græce. Nicephori Patriarchæ Chronicon. Officia palatii. Theophanis Nicæni de sacerdotio, initio sæculi XV. scriptus codex.
56. Martyrologium recens.
58. Sacraria Palatii C. P. & Catalogus Reliquiarum quæ sunt in tota urbe.
65. Arnobius in Psalmos. XV. sæculo.
S. Gregor. PP. Dialogi. XV. sæculo.
66. Isidori incommutabilis XV. sæculo.
67. Petri de vineis Epistolæ XIV. sæculo.
68. Apuleii Floridorum XV. sæculo. Cod. hic fuit Gerardi Vossii anno 1640.
69. Alberti Canonici Aquensis Historia Jerosolymitana in fol. Cod. scriptus circiter initio XV. sæculi.
70. Hieronymi in Genesim, &c. cod. XV. sæculo scriptus.
72. Hieronymi Epist. sæculo XV. duobus Tomis, egregia manu. Ad frontem secundi Tomi legitur: Leonardus Calendinus Presbyter indignus & Rector S. Vincentii de Prato hoc opus transcripsit. Et sub hæc alia manu: Marius Maffæus volaterranus emit anno Christi M. D. XXX. quo Volaterræ desolatæ fuerunt proditæ à Bartholo Thedaldo sceleratissimo.
74. Burgundionis judicis in Chrysostomum super Joannem XV. sæculo.
75. Codex ingens; Acta Martyrum & vitæ sanctorum, XI. sæculo.
Theodoreti in Psalmos, cod. recens Græce.
Cyrilli Jerosolymitani Catecheses XI. sæculo. Græce.
Augustinus de civitate Dei XV. sæculo.
Augustinus de Ecclesiasticis dignitatibus XI. sæculo.
Gregor. Naz. orat. XI. sæculo.
Theodoreti Therapeutica Gentilium cod. recens, Græce.
Theodoreti Dialogi cod. recens, Græce.
Ejusdem in Psalmos cod. recens Græce.
Cyrilli Jerosolymitani in Genesim cod. recens, Græce.
Anselmi de veritate Ecclesiæ Cathol. XIV. sæculo.
Theodori Heracleotæ in Psalmos 38. in multis mutilum & lacerum omnino opus.
August. in Psalm. multi codices, & de civitate Dei.
Codex R. V. 53. Nili Monachi ad Synaïtas Monachos, Græce.
Origenis Philocalia, Græce.
Arriani Historia Alexandri Magni cod. recens, Græce.
Ephrem Syri opera XII. sæculo, Græce.
Macarii Philadelphiæ orationes de diversis cod. recens.
Cypriani opera quædam XV. sæculo.
Irenæi opera Latine scripta an. 1417.
Michaëlis Glycæ quæstiones cod. recens, Græce.

Gregorii Nysseni in orationem dominicam cod. recens, Græce.
A Ex Chrysostomo centones de virtutibus 400. annorum, Græce.
Ignatii & Polycarpi Epistolæ cod. recens, Græce.
Anastasii Synaïtæ ὁδηγὸς quæstiones & responsiones.
Isidori Pelusiotæ Epistolæ 1000. in codice recenti, Græce.
Basilii Canones pœnitentiales. Itemque Theodori Studitæ, Niconis Constitutiones ad Monachos. Joan. Chrysost. contra gentes, & de Babyla. cod. recens.
Chrysostomi Epistolæ multæ, Græce.
Bibliorum & Evangeliorum codices multi.
Guillelmus de S. Amore.
Alberti Pighii contra Lutherum.
B Panoplia Euthymii ἀκέφαλ.
1552. Collatio veteris editionis Evang. Sancti Matthæi cum editione Syra ex codice vetustissimo Syro facta ad verbum per A. Masium.
Nomina Abbatiarum universi orbis.
S. Isidori junioris de Christo contra Judæos. Ad frontem legitur: unus ex codicibus centum Biblioth. Altempsianæ à Paulo V. manu regia exceptis, nunc vero à Joanne Angelo ab Altaemps ducis propriis sumptibus fidelissimè ex originalibus desumptis ut Bibliotheca Altempsiana, quoad potuit tanto splendore decorata non careret. Et sic in multis Manuscriptis.
Didymi contra Manichæos.
Lactantii Firmiani ad defensionem Sibyllinorum oraculorum.
C Ignatii Epistolæ falsæ.
Incipit Epistola quam misit Rabbi Samuel Israëlita oriundus de civitate Regis Morochorum ad Rabbi Ysaac, Magistro (sic) Synagogæ quæ est in Sublimeta in Regno prædicto, in anno Domini millesimo. Sed translata de Arabico in Latinum per Fratrem Alfonsum Bonjoannis Hispanum ordinis Prædicatorum. Quam translationem fecit in anno Domini M. CCC. XXXIX. Pontif. D. Benedicti Papæ XII. Sunt probationes & argumenta ad Religionem Christianam comprobandam. Inducitur autem hic Rabbi Samuel timens ne vera sint quæ Christiani dicunt. Commentum videtur esse.
D D. Athanasii Archiep. Alexandrini Liber primus contra Gentiles ad Macarium Alexandrinum Presbyterum, Joanne Beccaria Veronense interprete.
Marci Ephesini apologia Gregorii Hieromonachi Protosyncelli Græce. Adferuntur multæ ejusdem Gregorii Epistolæ.
Martyrologium 300. annorum.
Theodoreti Historiæ Eccl. versio per Monachum Justinæum ab annis 200.
Processus electionis Urbani VI.
Fr. Henrici Institoris (sic) ordinis Prædicatorum Epistola contra quemdam Conciliistam Archiepiscopum videlicet Crainensem, & adversus citationem & libellum infamiæ ipsius. Quem contra sanctissimum Dominum nostrum Sixtum PP. IV. modernum summum Pontif. infeliciter edidit.
E

Ad calcem dicitur Andreas Crainensis Sclavo, & hæreticus, anno 1482.
Rhabani Mauri de cruce X. sæculo cod.
Eusebii de præparatione Evangelica cod. recens. *bis*.
Cyrilli Catecheses cod. recens.
Lactantii institutiones cod. recens.
Codex R. III. 33. Origenis quædam.
Martini PP. Capellani chronica.
Codex R.V. 53. Historiarum Gregoræ Libri II.
Hugonis Floriacensis Historiæ Ecclesiasticæ Epitome.
Dionysii Areopagitæ opera.
Codex R. III. 13. excerpta Stromatum Clementis Alexandrini.
Joannis Chrysostomi in Isaiam.
Curopalates de officiis C. P.
Fr. Antonii Randensis Theologi Dialogi contra errores Lactantii Firmiani sæculo XV.
Octo raptus, seu visiones B. Amodei. Sermones S. Joannis Baptistæ.
Basilius in Isaiam.
Gregorii Nysseni opera cod. recens.
Icones plantarum manu pictæ.
Elbulkassem Elmuthar de variis simplicibus medicamentis.
Liber Choralis Græcorum 300 annorum.
Hugonis postillæ in Lucam 300. annorum. Ejusdem in Evang. Joannis.
Commentaria in Epistolas Pauli Græce, XII. sæculo.
Euthymii Zygabeni in Psalmos 400. annorum.
Triclinia aurea Comment. in Job. Latine.
ἐρωτήσεις τῆς παλαιᾶς γραφῆς μετὰ χαριστάτων λόγων.
Verba obscura Bibliorum XV. sæculo.
Liturgia Chrysostomi.
Cod 5. 11. 25. Autolyci Cariæ in Apocalypsim. Init: πολλάκις ἀπειθεῖς ὑπὸ πολλῶν ἐξ ἀγάπης, 300. annorum.
Clementis Lauconiensis de concordia quatuor Evang. 300. annorum, Latine.
Petri Trecensis expositio in Biblia.
M. Simonis de Cremona quædam.
Sacramentale Neapolitanum cod. recens.
Rabbi Moyses Dux dubiorum, Latine XV. sæculo.
De sex Ordinibus Clericorum quos Summus Pontifex habet secum in Missa XIV. sæculo.
Ἀδριανοῦ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν θείαν γραφήν.
Isidori Episcopi in Sacram Scripturam.
Abraham Hebræus in Psalmos.
Victorini Philosophi in Epist. D. Pauli ad Galatas.
Zachariæ Chrysopolitæ unum ex quatuor sive concordantia Evangel.
Vitruvius de Architectura 250. annorum. *bis*.
Euclides Latine XIV. sæculo.
Ptolemæi de Astronomia Græce recens cod.
Ptolemæi Cosmographiæ versio per Jacobum Angeli de Scharpiaria nuncupata Alexandro V. sæculo XV.
Almagestus in Astrologia XV. sæculo.
Boëtii de arte Musica XV. sæculo.
Arithmetica Algorismi sæculo XV.
Nicolai Datarii Veneti de sphæra anno 1463.
Epistola Lascaris Rhyndaceni Petro Mediceo, cusa Florentiæ anno 1494. Post sequuntur Archimedis quædam & alia Mathematica.

Vitruvii alii duo cod. sæculo XV.
De sphæra & planetis sæculo XV.
Plinii secundi & Claudii Ptolemæi cosmographia sæculo XV. an. 1411.
De sphæra duo alii codices.
Rabbi Salomonis Almanac, seu Diarius Astronomicus Hebraice.
Alberti, Alexandri, Ptolemæi, Alphilludi & aliorum de Astrologia Judiciaria.
Antonii Averulini Architectura ab Antonio Asculano è materna lingua in Latinum conversa.
Mathematica opera quædam.
Cod. S. III. 38. Bessarionis orat. ad synodum.
Olympiodorus in Ecclesiasten.
Ptolemæi Mathematica.
Eunapii Philosophorum vitæ.
Metrophanis Patriarchæ C. P. de matrimonio.
Origenes contra Celsum.
Nicolai Cabasilæ explicatio Missæ. cod. recens.
Ptolemæi Mathematica Græce cod. recens.
Eutocii Ascalonitæ comment. in Archimedem Latine cod. recens XV. sæculo.
Theonis Alexandrini in Mathematica Ptolemæi cod. recens.
Εὐκλείδου κατοπτρικά, cod. recens.
Boëtii Arithmetica & Musica cod. recens.
Zeber de cælo & computus major, initio sæculi XV.
Leonardi Pisani practica Geometria duo Vol.
Divo Matthiæ Pannoniæ & Bohemiæ Regi Antonii Bonfini traductio in Architecturam Antonii Averulini.
Proclus in quadripartitum Ptolemæi Græce.
Gerardi Cremonensis in Tabulas Astronomicas, sæculo XV.
Gemini introductio in Meteora.
Tres codices de Arithmetica & Astronomia.
Liber Musicæ Græce recens Cod. alius antiquior.
Nicomachi Isagoge in Arithmeticam.
Antonii Randensis Minoritæ Genealogia Scipionum & Catonum.
Agostino Cesare dell'arte di navigare.
Petri de Dacia Mathematica.
Hypsicles in Euclidem.
Multi tractatus Theologici & de casibus conscientiæ & Philosophici.
Dialogus Theoriani cum Catholico Armeniæ Græce, & aliæ Epistolæ de Armeniis.
Rufus Ephesius ὀνομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων, Græce.
Plinii secundi Historia naturalis recens cod. *bis*.
Theophrasti quædam.
Appiani de Historia Romana quædam. Item excerpta quædam ex Photii Bibliotheca.
Simplicii & Stephani in Aristotelem. Hermiæ in Platonem. Triphonis de figuris. Xiphilini Epitome Hist. Dionis. Josephi ῥακενδύτου Rhetorica cod. recens.
Syriani Philoxeni in Metaphysicam Aristotelis Græce cod. recens. Themistii orat. Varia in Aristotelem, recens cod.
Diogenes Laërtius Latine, *bis*. XV. sæculo.
Sexti Empirici Philosophica Græce cod. recens.
M. T. Ciceronis de natura Deorum XV. sæculo.
Joannis Damasceni logica 300. annorum.

Michaëlis Pselli Physica Græce 300. annorum.
Meletii de rebus naturalibus Græce. Script. anno 1363.
M.-T. Ciceronis de natura Deorum, &c. XV. fæculo.
Philostrati Heroïca Latine XV. fæculo.
Epistolæ fummorum Pontificum.
Pars codicis Theodosiani X. fæculo.
Cod. S. X. 27. Regula Canonicorum Regularium. XIV. vel XV. fæculo.
Statuta Reatinæ Civitatis & Ægidanæ constitutiones.
Codex institutionum Græce 400. annorum.
Deinde multi codices de jure Canonico, digestis, decisionib. Bullis, &c.
Synopsis juris Græce cod. recens.
Cod. S. X. 67. les Coutumes du Beauvoisis écrites l'an 1283. par Philippe de Beaumanoir.
Compilatio Isidori de decretis antiquis. X. fæculo.
Agellius XV. fæculo.
Gasparini Bergomensis orthographia anno 1452.
Ludovici Prætini cornucopia Epithetorum.
Prisciani Grammatica fæculo XIV.
Glossa Latino-Græca XV. fæculo.
Theodori Gazæ Grammaticæ duo codices.
De verbis Romanæ locutionis Blondi ad Leonardum Aretinum.
Theodosii Grammatici Alexandrini de Prosodia Græce.
Isidori Hispalensis Grammatica & alia opuscula.
Nicolai Sophiani Grammatica. Apollonius de constructione. Zachariæ Calliergii de Prosodia.
Variæ lectiones Aristotelis.
Aliæ item Grammaticæ Græce Theodori Gazæ, Moschopuli, Chrysoloræ. Item anonymæ & pariter Latinæ Prisciani, Alexandri de Villadei, & anonymæ.
Marini Torselli de gestis Terræ Sanctæ Liber initio mutilus qui fuit olim Monasterii S. Dionysii in Francia & deinceps P. Petavii. Incipit: Disputando de modo recuperandæ Terræ Sanctæ, &c.
Papinianus XIV. fæculo.
Macrobius XIV. fæculo.
Isidori Hispalensis originum XIV. fæculo.
Maximi Planudis notationes variæ.
Martianus Capella XIV. fæculo.
Francisci Philelphi quædam.
Macrobius XIV. fæculo.
Agellius S. Aulus Gellius: fcriptus an. 1466. Alius anno 1465.
Macrobius anno 1446.
Heliodori Æthiopica Græce.
Gottifredi Viterbiensis Chronica.
Aulugellius. XIV. fæculo.
Catullus Veronensis cod. recens.
Capitolini quædam.
Nonius Marcellus cod. recens.
Plautus recens cod.
Virgilii quidam recentes codices.
Silius Italicus fæculo XV.
In Horatium Commentaria fæculo XV.
Ann. Senecæ Tragœdiæ XV. fæculo.
Nonnus Panopolitanus Græce cod. recens.
Terentius, Juvenalis, Ovidius, Persius, Propertius pluries in codicibus XIV. fæculi.
Statii opera.
A Lucani, Martialis multi cod. XV.
Lucretii, Horatii, Macrobii complures cod.
Homeri, Hesiodi, Pindari, Sophoclis, Euripidis non antiqui cod.
Aristophanis item.
Callimachus cod. recens.
Sidonius Apollinaris.
Sedullius, Catullus.
Theocriti Idyllia.
Demetrii Meledouii observationes in Homerum.
S. Prosperi Carmina.
De conclavibus 4. Volumina.
Ceremoniale Ecclesiæ Coloniensis.
Codices magno numero Epistolarum, Virorum illustrium & aliarum noritiarum.
B Hermiæ Christiani Philosophi contra Gentes.
Epictetus Græce.
Theodori Studitæ Cathecheses cod. recens.
Procopius in Genesim Græce.
Macarii Chrysocephali collectio expositionum in Evangelia.
Isidori Caracem distantiæ Parthicæ. Init. Μεσοποταμίας καὶ Βαβυλῶνος χώρας.
Justinus historicus pluries, codices recentes.
Catena in Job Græce cod. recens.
Theophylacti in Evang. Græce cod. recens.
Balsamon in Canones Græce cod. recens.
Procopii in proverbia, Græce. Init: Σκοπὸν ἔχων Σαλομῶν.
Xenophontis quædam Græce.
Gregorii Protosyncelli Apologia in encyclica M. Ephesini.
C Georgius Cedrenus cod. recens.
Vincentius Bellovacensis XV. fæculo fcriptus.
Solinus de situ orbis 300. vel 400. annorum.
Jacobi Bengii de perfecta peregrinatione.
Ricobaldi de Historia Romana Compendium XIV. fæculo.
Solinus pluries.
Justinus item.
Comment. Cæsaris cod. recens.
T. Livii Hist. cod. recens.
Dictys Cretensis de rebus Trojanis. Cod. recens.
Q. Curtius fæpe.
Anonymi Ψηφηφορία κατ' Ἰνδοὺς ἡ λεγομένη μεγάλη. Init. Εἴπομεν δὲ καὶ περὶ τῶν ψήφων τῆς ἀστρονομίας, ὅτι ὡς ὁ ἀριθμὸς ἐπεὶ ἔχει τὸ ἄπειρον καὶ τοῦ ἀπείρου γνῶσις οὐκ ἔστιν, ἐφεῦρον οἱ φιλόσοφοι ἀστρονόμοι σχήματά τινα ἵνα διὰ τούτων γινώσκοιτο αὐτοῖς ἀκριβῶς τὰ τῶν ϛ. εἰσὶ γοῦν θ. καὶ ἐν πλάτει ταῦτα. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
D Photii Bibliotheca cod. recens, Græce, duobus Tomis.
Quintiliani codices multi.
Libanii orationes, cod. recens.
Ciceronis orationes.
Cod. T. VI. 29. Lexicon Græcum fatis amplum fcriptum anno Christi 1292.
Aliud Lexicon fæculo XV.
Aliud 500. annorum haud amplum.
Cod. V. V. 50. Eusebii interpretationes in Psalmos. Ibi tertia circiter pars Psalmorum extat.
Columella.
E Crescentio sive Petrus de Crescentiis de Agricultura.
Hyginus de Stellis.

Anonymi Asiæ descriptio.
Itinerarium Anonymi XV. sæculo.
Dio Chrysostomus Græce cod. recens.
Epigrammata Græca.
Aristophanis Comœdiæ cod. recens.
T. Frontini stratagemata cod. recens.
Palladius de Gentibus Indiæ.
Historia Aristeæ cod. recens.
Joan. Damasceni de medicamentis evacuantibus cod. recens Græce. Ibid. quædam carmina Gregorii Naz.
Epistolæ Isidori Thessalonicensis ad Matthæum Phacrasin Metropolitam Servorum & ad alios.
Tibullus cod. recens.
Euripidis Tragœdiæ.
Aretinus de Bello Gothorum *bis*.
Chronica de factis in Marchia Tarvigiana, & quædam Historiæ particulares.
Merula rerum medicarum.
Acta domus Columnensium.
Sallustii Crispi opera.
Lucretius.
Epistolæ Phalaridis Græce *bis*.
Epistolæ Hildeberti Episcopi Cenomanensis.
Plinii secundi Epistolæ cod. recens *bis*.
Roberti Vulturni de re militari.
Basilii Epistolæ cod. recens.
Isidori Epistolæ Græce.
Eutropius cod. recens.
Suetonius cod. recens.
Ælius Spartianus cod. recens.
Agathias Græce cod. recens.
C. Taciti opera.
Herodiani opera.
S. Rufus.
Chronicon Martini ordinis Prædicatorum.
Anonymi de rebus Dalmaticis T.2. cod. recens.
Sigeberti Chronicon.
Cod. T. II. 34. Inscriptiones Auximianæ MSS.

Præcipui Codices Bibliothecæ Eminentissimi Cardinalis Ottoboni.

R. I. 1. Urbani Landriani de Concilii necessitate ad Paulum PP. III. Notat. 2.
V. 2. Quatuor Evangelia cum Capitulari Evangeliorum de circulo anni vetus cod. Notat. 57.
R. II. 1. Andreæ Episcopi Magoriensis ad Legatum Concilii Basileensis, gubernaculum Conciliorum Notat. 19.
2. Joannis de Ragusio & aliorum varia opuscula Notat. 25.
3. Fantini Valeresti Cretensis ad Eugenium IV. de ordine Conciliorum Generalium Notat. 32. & 48.
4. Relatio Joannis de Monte Regio facta in Concilio Basileensi, & alia quædam Notat. 47. & 49.
5. Anonymi Tractatus de convocatione Concilii. Notat. 50.
6. Joannis de Ragusio Tractatus de Communione sub utraque specie & ad eum Responsio Notat. 51.
V. R. III. 1. Sancti Athanasii vita & opera Græcè Notat. 19.
V. 2. Santi Ambrosii Tractatus de mysteriis Ecclesiasticis. Expositio Missæ edita in Cœnobio sancti Dionysii & alia Notat. 35.
V. R. IV. 1. Sancti Cypriani opera Not. 5.
A 2. Vita sancti Athanasii Alexand. & alia Notat. 24.
3. Leonis PP. Epistola Notat. 43.
R. V. 1. Leonis PP. Epistola Notat. 16.
V. 2. Cassiodori Epistola Notat. 29.
3. Æneas Senensis de gestis in Conventu Ratisbonæ Notat. 56.
V. R. VI. 1. Isidorus & Martyrologium sæculo X. scrip. Notat. 24.
V. 2. Narrationes Monachorum cod. antiq. Notat. 25.
V. 3. Martyrologium Rom. cum Regula sancti Benedicti Notat. 29.
V. 4. Cassiodori & Petri de Montechielo Procuratoris sacri Collegii, anno 1295. Rationarium &c. Not. 30.
B V. 5. Martyrologium cum Regula sancti Benedicti Not. 31.
V. 6. Breve Compendium martyrii plurimorum Sanctorum Not. 33.
V. 7. Registrum Gregorii PP. VII. Not. 34.
V. 8. Historia Romanorum Pontificum a Gregorio XI. ad annum 1455. Not. 37.
V. 9. Martyrologium. Not. 39.
V. 10. Bernadi Epistola ad Eugenium PP. Not. 49.
V. 11. Chronica Rom. Pontif. ad Urbanum II. Not. 50.
V. 12. Reliquiæ Ecclesiarum Constantinop. Not. 58.
13. Icones Romanorum Pontif. ad Gregorium XIII. Not. 60.
V. R. VII. 1. Martyrologium Not. 4.
C V. 2. Martyrologium antiq. Not. 8.
V. 3. Martyrologium Not. 14.
V. 4. Anastasii Bibliothecarii opera Not. 20.
V. 5. Liber de fermento & azymo Not. 28.
V. 6. Anastasii Bibliothecarii & aliorum Vitæ Pontif. Rom. Not. 36.
R. VIII. Joannis Galli elucidatio Theologiæ. Cæteri scholastici Not. 17.
R. IX. 1. Thomæ Episcopi Feltrensis opera & alia Not. 4.
V. 2. Libri tres contra Pelagium scripti Londini anno 1343. Not. 34.
3. Vota plurium eruditorum super Purgatorio & indulgentiis data Bononiæ in Congregatione anno 1547. Not. 43.
4. Anonymi Liber dictus cognitio veræ vitæ a sancto Hieronymo citatus & alia quædam Not. 47.
D R. X. 1. Athanasii Alexandrini ad Antiochum Epistola Not. 59.
§ I. F. P. 2. Procopii in proverbia Salomonis. Item Gregorii Nysseni in Cant. Cant. & alios Libros Salomonis nondum edit. Not. R. X. §. 1. F. P. 2.
V. 3. Eleutherii R. S. E. Card. Liber de missis & mysteriis Not. 17.
4. Canon. Missæ cum Præfationibus & orationibus dicendis quando Pontifex induitur private Sacerdotalibus ornamentis Not. 46.
V. §. II. Pontificale antiquum Not. 48.
§. III. Pontificale anni MC. Not. 1. V.
§. IV. RR. X. Fragmenta diversa Not. 48.
E Fr. Fabiani de Concilio Lugdunensi an. 1554. Not. 43.
§. V. Varii Auctores: Christophorus Patriarcha

cha Alexandrinus de Vita humana & Theodurus Raythit de Verbi Incarnatione & alii inediti Græce Not. 7.

Oratio Octavii Ricchi ad PP. Clementem VIII. pro reconciliatione Henrici IV. Not. 23.

§. VI. Miscellanea varia Not. 14.

Pontificato di Clemente IX. e nunciatura di Francia del M. Signore Bargellini Not. 39.

§. VII. . . . .

§. VIII. Juliani Episcopi Toletani ad Braulium Rothomagensem Episcopum prognostica futuri temporis, &c. cod. vetus Not. 12.

Sancii Ballerici in Philosophiam Commentarii die 12. Septembris scripti anno M.D.XVII. tempore Leonis PP. X. Not. 31.

§. VIII. Anonymi Passio sanctæ Agnetis, &c. in quo cod. ante narrationem vitæ beatæ

V. Constantiæ hæc habentur: Actum est hoc miracolum tempore Paschalis PP. I. sub anno Dom. Incarnationis DCCXVII. a constructione sacræ imaginis anno CXCII. quæ fuit constructa tempore Honorii PP. I. ab Incarnat. Dom. DCXXV. Incip. vita B. Constantiæ Virginis edita a Nicolan Marlacobia Clerico tituli S. Laurentii in Damasu rogatu Agnetis a Perica Not. 56.

§. VIIII. Diogenis Laertii versio facta per Fratrem Ambrosium litteratissimum ac

V. pudicissimum scripta anno 1447. diebus Februariis qua tempestate Eugenius PP. IV. obiit diem Romæ anno Pontificatus sui XV. alleluia. In fine vero explicit sexta bora noctis V. cal. Martii 1447. Not. 28.

Magistri Cambioli Bononiensis quæst. Philosophicæ & Physicæ disputatio anno 1334.

V. Item Gualterii de Baulin Parisiensis quæstiones variæ Not. 39.

§. X. Dictis Cretensis Historia Not. 10.

Codex Theodosianus in cujus fine hæc habentur: Amænus vir scholasticus ex præceptione Domini nostri gloriosissimi Regis Alarici, ordinante viro magnifico & illustri Goranico Comite hunc codicem Legum juris secundum autbenticam scriptum in thesauris traditum subscripsi & dedi IV. Nonas Februarii anno XXII. regnante Domino nostro Alarico Rege. Notat. 11. XI.

Variæ Bullæ & miscellanea Not. 12. & 13. & 15.

Gregorii VII. Registrum & opera Onuphrii Dominici. Not. 17.

Statuta Civitatis Constantinopol. circa ann. MC. Not. 19.

Registrum Gregorii PP. & Joannis VIII. Not. 22.

V. Regula Canonicorum Regularium anni 1300. Not. 27.

§. X. in quarto, Nicolai I. PP. Epist. Not. 25.

V. Bullæ summorum Pontif. Not. 31. & 32.

Leges & mores antiqui. Not. 34.

Statuta antiqua urbis. Not. 36.

Formularium Brevium Apostolicorum, Legend. Not. 41.

Formulæ variarum provisionum. Not. 44.

T. I. V. Processus fratris Laurentii sepulti juxta Monasterium Sublacense anno MCCXLIV. Not. 17.

Formularium officii Pœnitentiariæ Apostolicæ reformatum jussu Benedicti PP. XII. Not. 18.

Rofredi Beneventani quæstiones an. MCCXV.

V. Anonymi formulæ variæ. Not. 29.

Bullæ Benedicti XI. & XII. & Clementis V. Not. 30.

Statuta Cancellariæ desinentia in Benedicto XII. Not. 57.

Formularia varia a num. 45. ad num. 49.

T. II. 1. Capitularia Regum Francorum anni DCCCXXVII. Indict. V. an. XIII.

V. Imperii Hludovici Augusti & Chlotarii Cæsaris. Not. 17.

2. Anonymus de primis Italiæ Regibus. Chronica XII. Imperatorum. Not. 27.

3. Variæ inscriptiones antiquæ. Not. 28.

V. 4. Collectio Epigrammatum antiquorum Not. 31.

5. Bovius de antiquitatibus Ariminensibus. N. 33.

6. Variarum inscriptionum collectio. N. 34.

V. 7. Chronica ab anno DCCL. ad MCCCXXVI. Not. 35.

8. Bedæ de temporibus cod. vetus.

9. Petri Ursi Leonis itinerarium fol. 50.

T. III. 1. Augustini Nettacii de situ & forma Hispaniæ ad Julium Medicum Cardinalem. N. 2.

2. Chronica Britonum Galfredi . . . . . N. 19.

V. 3. Anonymi gesta Urbani VI. & Gregorii XI. N. 22.

V. T. III. Epistolæ S. Hilarii ad diversos. N. 23.

Pauli Diaconi Historia usque ad Vitalianum PP. Not. 24.

V. Historia Longobardorum cod. vetus. N. 35.

Annotatio dignitatum & officialium urbis Romæ N. 54.

T. IV. Avisi e Lettere Dei Patri della Compania di Giesu scritte dell'India, d'all anno 1546. ad 1554. N. 1.

Jacobi Connadi de Parma Historia Jerosolymitana. an. MCCC. scripta. Not. 21. sub Urbano PP. II. N. 36.

Ruperti Abbatis Historia expeditionis Jerosolymitanæ sub Urbano PP. II. N. 36.

Rufi Fenti Breviarium & inscriptiones aliquæ antiquæ ad aquæductus pertinentes, & descriptio urbis Romæ. N. 54.

T. V. Epigrammata Guarini in aliquot illustres viros. Not. 1.

Anonymi carmina & alia miscellanea. Not. 46. & 48.

Itinerarium Antonini Augusti. N. 50.

Historiæ variæ tempore Gregorii PP. IX. N. 52.

De statu & potestate Cardinalium & Francisci Peynæ Epistola ad Cardinalem Sirletum de expurgandis Jurisconsultorum libris.

T. VI. Guillelmus Durandus de modo celebrandi Concilii Generalis. N. 10.

Cyrilli Jerosolymitani chronologia ab orbe condito ad Christum, cod. pervetustus. N. 25.

V. I. Pauli Barbi oratio ad Ludovicum Francorum Regem nomine senatus. Veneti an. 1461. N. 48.

V. II. Joannis Caballerii Historia ad annum 1435. N. 1.
V. III. Sedulus Juvencus cod. vetus. N. 36.
4°. Ivonis Carnotensis Epistolæ. Not. 24. & V. VI. N. 15.
V. IV. Epigrammata varia variorum. N. 55.
V. V. Epigrammata varia. Not. 4.
Angeli Sangrini carmina. Not. 23.
V. Sorbitii Bucardi carmina ad Cardinalem Sirletum. Not. 29.
V. Miscellanea varia. Not. V. V. 7. 14 & 15.
V. V. VI. Fratris Ambrosii Camaldulensis Epist. Not. 5. V. VI.
Antonii Panormitani Epist. N. V. VI. 30.
Sidonii Apollinaris Epist. 38.
Dominici Episcopi Brixiensis Epist. Not. 43. V. VI.
V. Baptistæ Corduleni de vetusta Normanniæ nuncupatione. Not. V. V. fol. 57.
V. Pauli Diaconi historia Longobardorum. Not. V. VIII. 9.
Joannis Garzonis de adventu Caroli VIII. Francorum Regis in Italiam. Not. V. VIII. 18.
Gesta Adriani VI. Not. 19.
Historia Comitissæ Mathildis. N. 20.
V. * V. Gregorius Turonensis Hist. cod. vetus. Not. VIII. 37.
V. Vitæ Sanctorum diversorum. N. 54.
V. Gregorii Trevisani de vita & miraculis Maffei Monachi Cartusiensis an. 1479. Not. 59.
V. IX. Supplementum Anastasii Bibliothecarii autore Pandulpho Pisano & aliis. N. 4.
V. Vita B. Gregorii PP. cod. antiquus anno DCC. Not. 23.
V. Simeonis Pollentini Commentarii in vitas scriptorum illust. Latinæ Linguæ. N. 31.
Divortia insignia Christianorum Principum tolerata & irritata a Rom. Pontif. N. 32.
V. * Vita Urbani PP. V. Not. 35.
V. S. Hieronymi de Viris illustribus. N. 46.
V. V. IX. S. Hieronymus, Gennadius & alii de viris illustribus. Not. V. IX. 53.
V. X. De modo componendi inter Catholicos & Schismaticos. N. 1.
X. I. Anonymi Tractatus de Cardinalibus. N. 8.
Miscellanea. Not. 12. 23. 24.
X. II. Rescripta Summi Pontif. N. a 1. ad 23.
Alexandri PP. VIII. N. 30. 40. 41. 42.
Variarum Congregationum. N. 34. 45. 46. 47. 48. 49. 50. & seq. ad 60.
X. III. Plura de sacra inquisitione.
X. IV. Materiæ, seu quæstiones civiles.
X. V. Informationes variæ.
X. VI. Variæ decisiones Rotæ.
X. VII. Super inquisitione Portugalliæ.
Processus Canonizationis S. Ignatii. N. 22.
Varia pro Dataria.
X. VIII. De .... Summi Pontificis dissertatio tempore Urbani PP. VIII. N. 2.
Decreta Congregationis de propaganda fide a 1. ad 26.
Instruttioni di varii Ministri. N. 28.
Bullæ variæ [illegible] 1. ad 37.
R. I. 53. Conversio sive translatio Libri Job diversa a vulgata.
R. IV. 1. Divi Gregentii Archiepiscopi disputatio cum Judæo.
R. IV. 42. Ambrosii Epistolæ.
R. IV. 43. Leonis PP. Epistolæ.
R. V. 1. 16. Leonis magni Epistolæ.
R. V. 22. Anonymi quædam ad historiam Ecclesiasticam pertinentia.
R. V. 24. Veteris Martyrologii Fragmentum.
R. VI. 46. Ennodii Diaconi opera varia.
R. VII. 16. Jacobi Cardinalis carmina de Canonizatione S. Petri Celestini PP. V.
R. VII. 36. Anastasii Bibliothecarii Historia Pontif. Romanorum.
R. IX. 4. Thomæ Feltrensis opuscula, &c.
RR. X. 48. Fragmenta diversa rerum Ecclesiasticarum.
RR. X. 49. Fr. Jacobi Menava ad Cardinalem Sirletum.
S. V. 6. Guiberti de Tornaco Sermones ad diversos.
S. V. 13. Gregorii Tasche Monachi opera, &c.
R. III. 1. 19. S. Athanasii vita & ejusd. opera, Græce.
R. IV. 24. Vita S. Athanasii Alexandrini.
S. X. 19. Statuta civitatis Constantinopolis.
S. X. 29. Regulæ Humiliatorum.
T. II. 17. Capitulare Caroli Magni antiquissimæ scripturæ.
R. VII. 6. Gregorii Mutinensis Monachi ad Adrianum VI. Tractatus contra negantes D. Petrum Romæ fuisse.
T. III. 18. Francisci Carpaseni historia sui temporis.
T. III. 22. Matthæi Palmerii de captivitate Pisarum, &c.
T. V. 45. Regula S. Basilii, S. Benedicti, &c.
T. V. 48. De Ecclesiis urbis & orbis.
T. V. 58. Vita S. Laurentii Sipontini Episcopi, &c.
V. IV. 55. Benedicti Acolti & aliorum Epigrammata varia.
V. V. 5. Anonymi Epigrammata.
V. V. 29. Sorbitii Bajardi ad Card. Sirletum.
V. VI. 7. Hieronymi Guarini orationes, &c.
V. VI. 14. Antonii Salonii carmina & orationes, &c.
R. III. Athenagoræ legatio pro Christianis Græce. 59.
R. III. Justini Martyris expositio fidei, & Athenagoræ defensio fidei. 60.
R. IV. 6. S. Athanasii varia opuscula, & aliorum SS. Patrum, Græce.
R. IV. 30. S. Irenæus Latine.
R. V. 1. 35. Bachiarius de reparatione lapsi.
R. VIII. Cæsarii & aliorum Patrum Græcorum opuscula Eccles. Græce. fol. 54.
S. VIII. 12. Juliani Episcopi Toletani Prognostica.
S. VII. 31. Romualdi Proverbia.
R. VII. 52. Gregorii Protosincelli apologia contra Marcum Ephes.
R. VII. fol. decimo 35. Clementis Alexandrini Stromata, Græce.
Idem Pedag. Græce.
Item Athenagoræ Apologia.
Item ejusd. Clementis Stromata Græce.
R. VII. 28. Liber de fermento & azymo inter Græcos & Latinos.
T. 2. in 4o. 17. Capitulare Caroli Magni an. 827.
T. 2. 31. Collectio Epigram. antiquorum.
T. 2. 44. Eusebii Chronicon.
T. 3. 35. Historia Longobardorum vetus cod.

T. VI. 54. Nicephori Calisti Synaxaria, five officium a Septuagesima ad Sabbatum Sanctum inclusive, & Sermones diversi Sanctorum in Paschate, Græce.
T. V. 46. Nota super Epistolis D. Ignatii.
R. VI. 15. Joan. Damasceni de fide orthodoxa, Græce.
S. III. fol. 9. Joan. Damasceni opera, Græce.
V. 3. 27. Sidonii Apollinaris carmina.
R. IX. fol. 54. Theodori Studitæ Catechefes, Græce.
X. I. 23. Isidorus de ordine Missæ, & alia vetus cod,
R. IX. fol. 57. Tractatus varii Græce, hoc est, Isidori Caraceni & aliorum.
T. VI. 64. Thomæ Capuani Card. ars dictaminis.
R. X. 2. Cardinalis Bessarionis liber dogmaticus de unitate, Græce, tom. 2.
T. VII. 2. Isidori Hispalensis Chronicon.
T. VIII. 61. Richardi Cluniacensis Monachi Chronicon.
R. X. fol. 27. Procopii Sophistæ expositio in Genesim.
S. I. fol. 7. Nicolai Cabasilæ expositio Missæ, Græce.

Index Homiliarum, & Sermonum quæ in uno ex pervetustis membraneis codicibus Tabularii Basilicæ Constantinianæ S. Salvatoris in Laterano continentur annotaturque qua in Ecclesia singulæ Homiliæ dictæ fuerint.

Incipit Epistola Beati Gregorii PP. ad secundinum Episcopum homilia ejusdem Greg. habita in Basilica Sanctæ Mariæ ad præsepe in Evang. *Erunt signa in Sole & Luna, &c.*

Homilia ejusdem B. Greg. habita in Ecclesia SS. Marcellini & Petri in Evang. *Cum audisset Joannes in vinculis opera Christi.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Petri in Evang. *Miserunt Judæi ab Jerosolymis Sacerdotes & Levitas ad Jesum Christum.*

Homilia ejusdem habita in Basilica Salvatoris quæ appellatur Constantiniana, in Evang. *Anno quinto decimo Imperii Tiberii Cæsaris.*

Homilia ejusd. habita in Basilica Sanctæ Mariæ ad præsepe, in Evang. *Exiit edictum a Cæsare Augusto, ut describeretur universus orbis.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Petri in Evang. *Cum natus esset Jesus in Bethlem.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Laurentii extra muros in Evang. *Simile est regnum Cælorum homini patri familias qui exiit primo mane conducere operarios.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Pauli in Evang. *Cum Turba plurima convenirent, & de Civitatibus.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Petri in Evang. *Assumpsit Jesus duodecim Discipulos suos & ait illis, ecce ascendimus Jerosolymam.*

Homilia habita in Basilica S. Salvatoris, quæ appellatur Constantiniana in Evang. *Ductus est Jesus in desertum a Spiritu, &c.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Laurentii in Evang. *Homo quidam erat dives.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Petri in Evang. *Quis ex vobis arguet me de peccato.*

Homilia ejusdem habita in Ecclesia S. Clementis in Evang. *Rogabat Jesum quidam de Pharisæis ut manducaret cum illo.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Mariæ in Evang. *Maria Magdalene Jacobi & Salome.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Petri in Evang. *Duo ex Discipulis Jesu ibant ipsa die.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Salvatoris quæ appellatur Constantiniana in Evang. *Maria stabat ad monumentum.*

Homilia ejusdem habita in eadem Basilica Constantiniana in Evang. *Una Sabbathorum Maria Magdalene venit mane.*

Homilia ejusdem habita in eadem Basilica Constantiniana in Evang. *Cum esset sero die illa una Sabbathorum.*

Homilia ejusdem habita in Ecclesia S. Thomæ in Evang. *Thomas autem unus de duodecim.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Petri in Evang. *Ego sum Pastor bonus.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Petri super Evang. *Recumbentibus undecim Discipulis.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Petri in Evang. *Si quis diligit me, sermonem meum servabit.*

Homilia ejusdem habita in Basilica SS. Apostolorum in Evang. *Homo quidam fecit cænam magnam.*

Homilia ejusdem habita in Basilica SS. Joannis & Pauli in Evang. *Accesserunt ad Jesum publicani & peccatores.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Felicitatis in Evang. *Loquente Jesu ad turbas ecce Mater ejus.*

Homilia habita in Basilica S. Salvatoris Constantiniana in Evang. *Cum appropinquaret Jerusalem flevit super illam.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Petri in Evang. *Dicebat Jesus per similitudinem: arborem fici habebat quidam.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Clementis in Evang. *Simile est Regnum Cælorum homini regi qui fecit.*

Homilia ejusdem in Basilica SS. Nerei Achillei in Evang. *Erat quidam regulus*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Andreæ Apostoli in Evang. *Ambulans Jesus juxta mare Galileæ vidit duos Fratres.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Stephani in Evang. *Misit Jesus duodecim Discipulos suos.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Pancratii in Evang. *Hoc est præceptum meum, ut diligatis invicem.*

Homilia ejusdem habita ad Episcopos in fontes Lateranenses in Evang. *Designavit Jesus, & alios septuaginta duos.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Sebastiani in Evang. *Si quis venit ad me, & non odit patrem & matrem.*

Homilia ejusdem habita in Basilica SS. Processi & Martiniani in Evang. *Si quis vult post me venire.*

Homilia ejusdem habita in Ecclesia S. Men-

næ, in Evang. *Si videritis prælia.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Silvestri in Evang. *Homo quidam peregre proficiscens, vocavit servos suos.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Felicis in Evang. *Sint lumbi vestri præcincti, & lucernæ.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Agnetis in Evang. *Simile est Regnum Cælorum decem Virginibus.*

Homilia ejusdem habita in Basilica S. Agnetis in Evang. *Simile est regnum Cælorum thesauro abscondito in agro.*

Ex codice membraneo MS. homiliarum S. Gregorii Papæ.

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica. *Erunt signa in Sole Luna & Stellis.*

Incipit homilia electionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Petri Apostoli. *Assumpsit Jesus duodecim Discipulos suos.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica S. Felicitatis die natal. ejusd. *Loquente Jesu ad turbas.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Stephani Martyris. *Misit Jesus duodecim Discipulos suos.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Andreæ Apostoli die natalis ejus. *Ambulabat Jesus juxta mare Gallileæ.*

Incipit hom. lectionis ejusd. habita ad populum in Basilica Sanctorum Martyrum Marcellini & Petri. *Cum audisset Joannes in vinculis.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Petri Apostoli. *Miserunt Judæi ab Jerosolymis.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beatæ Mariæ die natalis ejus. Exiit *edictum a Cæsare Augusto.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita in Basilica Beati Petri Apostoli in Epiphania. *Cum natus esset Jesus in Bethleem Judæ.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Petri Apostoli. *Ego sum Pastor bonus, bonus Pastor*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Pauli Apostoli *Cum turba plurima conveniret.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica S. Joannis quæ appellatur Constantiniana die Dominica initio quadragesimæ. *Ductus est Jesus in desertum.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad Episcopos. *Designavit Dominus & alios septuaginta duos.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Petri Apostoli. *Dicebat Jesus turbis Judæorum.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Laurentii Martyris. *Simile est Regn. Cælorum Patri familias.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Joannis Baptistæ. *Anno quinto decimo Imperii Tiberis Cæsaris.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beatæ Mariæ die Solemn. Paschæ. *Maria Magdalene & Maria Jacobi.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Joannis quæ appellatur Constantiniana. *Una Sabbathi Maria Magdalene.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Petri Apostoli. *Duo ex Discipulis Jesu ibant ipsa die.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Joannis quæ appellatur Constantiniana. *Maria stabat ad monumentum foris.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Laurentii Martyris. *Manifestavit se Jesus ad mare Tiberiadis.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Joannis Baptistæ quæ appellatur Constantiniana. *Cum esset sero die illo una Sabbathorum.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Petri Apostoli die Ascensionis Domini. *Recumbentibus.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Cemiterio Sanctorum Nerei & Achillei die natalis eorum. *Erat quidam Regulus?*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Petri Apostoli secundo Pentecosten. *Si quis diligit me.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Laurentii Martyris. *Arborem Fici habebat quidam plantatam in vinea sua.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Clementis. *Rogabat quidam de Pharisæis ut manducaret cum illo.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Sanctorum Joannis & Pauli die Dominico. *Erant appropinquantes ad Jesum Publicani & peccatores.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beatorum Apostolorum Philippi & Jacobi. *Homo quidam fecit Cœnam magnam.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica S. Clementis. *Loquebatur Jesus cum Discipulis suis simile factum est Regnum Cælorum homini Regi?*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Joannis Baptistæ quæ appellatur Constantiniana. *Cum appropinquaret Jesus Jerusalem.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Laurentii Martyris. *Homo quidam erat dives, & induebatur purpura & bysso?*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica S. Pancratii die natalis ejus. *Hoc est præceptum meum ut diligatis invicem.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Processi & Martiniani die natalis eorum. *Si quis vult venire post me, abneget semetipsum.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica S. Sebastiani die natalis ejus. *Cum audieritis prælia & seditiones.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum

pulum in Basilica S. Menni die natalis ejus. *Cum audieritis prælia & seditiones.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Felicis Confess. die natalis ejus. *Sint lumbi vestri præcincti.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica Beati Silvestri die natalis ejus. *Homo quidam peregre proficiscens.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica S. Agnetis Martyris die natalis ejus secundo. *Simile est Regnum Cælorum decem Virginibus.*

Incipit homilia lectionis ejusdem habita ad populum in Basilica S. Agnetis die natalis ejus primo. *Simile est Regnum Cælorum thesauro absconsito in agro.*

Incipit in natale S. Stephani Papæ & Martyris secundum Lucam. *Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam.*

In natale S. Sixti Papæ & Martyris secundum Matheum. *Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum.*

Homilia lectionis ejusdem Beati Gregorii Papæ in natale VII. Fratrum. *Ecce Mater ejus & fratres stabant foris.*

Incipit Sermo de mortalitate ad populum in Basilica S. Joannis quæ appellatur Constantiniana. *Oportet fratres.*

Hoc loco male inserti sunt aliquot terniones perperam compaginati.

Excerpta ex Catalogo Manuscriptorum Bibliothecæ Sanctæ Crucis in Jerusalem Romæ. Titulus Catalogi sic habet in codice nostro San - Germanensi.

Index Manuscriptorum, quos olim P. Abbas D. Hilarion Rancatus ex diversis Monasteriis Ordinis Cisterciensis collegit, quique nunc in Bibliotecha Sanctæ Crucis in Jerusalem asservantur.

Plurimi Codices ex Nonantula istuc allati sunt.

V. 1. Haimonis Comment. in Isaïam.

2. Hieronymi in Jeremiam & Lamentationes.

3. Gregorii magni Dialogi. Vita S. Fursei.

4. Vita S. Pauli I. Eremitæ auctore Hieronymo. Vita S. Antonii Abbatis auctore S. Athanasio, interprete Evagrio. Vita S. Malchi. Palladii Paradisus.

5. Bedæ Historia Anglorum libri V.

6. Josephi de bello Judaïco libri VII. Interprete Rufino.

7. Epistola Daciani & Fortunati ad Joan. Presbyterum. Fulgentii de veritate prædestinationis & gratiæ. Alia ejusdem.

8. Augustinus de Genesi ad litteram.

9. Augustini Retractationes. Hieronymi in Amos.

10. Egberti Eboracensis, Canones pœnitentiales.

11. Vitæ Sanctorum.

12. Justiniani Novellæ per Joannem civem C. P.

13. Aponius in Cantica Canticorum.

14. Vitæ Sanctorum.

15. S. Bernardi quædam. S. Augustini quædam.

16. Isidori de divinis officiis.

17. Josephi Antiquitates Judaïcæ sex primi libri.

18. Cassiani institutiones.

19. Liber Evangeliorum Hieronymi, cum figuris.

20. Hieronymi multa.

21. Augustini de Civitate Dei.

22. Hormisdæ Papæ Commonitorium.

23. Cassiani Regula, quam Eucherius Lugdunensis abbreviasse dicitur.

24. Augustini quædam.

25. Cassiodori in Psalmos.

26. Isidorus de divinis Officiis.

27. Henrici de Arimino de virtutibus moralibus.

28. Ivonis Carnotensis Panormia.

29. Ægidii Speculationes de Euchatistia.

30. Prophetæ minores cum Glossa.

31. Augustini in Psalmos. Hieronymi in Psalmos.

32. Gregorii Homiliæ XL. in Evangelia.

33. Amalarius de divinis Officiis. Isidori varia.

34. Ambrosii, Augustini, Hieronymi Sermones.

35. Hieronymi Psalterium.

36. Cassiani collationes.

37. Codex Justiniani cum glossis.

38. Titus Livius Italice mutilus.

39. Eusebii cujusdam excerpta ex Augustino.

40. Beda in Marcum.

41. Augustini multa.

42. Gregorii & Hieronymi Sermones. Prosperi Chronica. Chronicon breve ab Adam usque ad annum XLII. Caroli magni.

43. Synodus VI. C. P. in qua desunt quædam.

44. 45. Lectionaria ad usum Cisterciensem.

46. Haimonis in Evangelia.

47. Augustinus de Civitate Dei.

48. Biblia Sacra.

49. Sermones & vitæ Sanctorum.

50. Homiliæ diversorum.

51. Ambrosii & Hieronymi quædam.

52. Gregorii in Job.

53. 54. Biblia duobus tomis.

55. Augustini, Hieronymi, Origenis quædam.

56. Excerpta ex Gregorio, Augustino, Beda.

57. Augustini multa.

58. Anonymus in Psalmos.

59. 60. Augustini & Ambrosii quædam.

61. Varia Opuscula.

62. Cassiani collationes.

63. Augustinus de quantitate animæ.

64. Pompeii Trogi Historiarum libri duo.

65. Chrysostomi Homiliæ quædam.

66. Clementina sine glossis.

67. Bedæ in Epistolas Canonicas.

68. Jacobi de Voragine Sermones.

69. Lanfranci Archipresb. Novar. Expositio in Job.

70. Novum Testamentum.

71. Sermones de Sanctis.

72. Catalogus Summorum Pontificum a S. Petro ad Paschalem II. Dionysii Exigui Collectio. Epistolæ Summorum Pont. usque ad Hormisdam.

73. S. Leonis Epistolæ. Gregorius in Ezechielem.
74. 75. 76. Augustini quædam opera.
77. 78. 79. 80. Varia nullius precii.
81. Eusebii Cæsariensis Chronicon.
82. 83. 84. Res tritæ.
85. Cassiodori Epistolæ.
86. usque ad 93. Res tritæ.
94. Hieronymi quædam.
95. Gregorii Dialogi antiquissimi.
96. Salviani ad Eucherium. Hilarii ad Eucherium.
97. Vitæ Sanctorum.
98. 99. 100. 101. Res tritæ.
102. 103. S. Augustini opera.
104. 105. Res tritæ.
106. Isidori sententiarum libri. Cæsarii Homiliæ X. Ephremi de Oratione.
107. 108. Varia trita.
109. Grammatica auctore quodam Joanne.
110. De diversis articulis fidei.
111. Hieronymus contra Jovinianum.
112. Ambrosii Pastoralis. Gregorii Pastorale.
113. Donati Regulæ Grammaticales.
114. Aristotelis organum.
115. Expositio Evangeliorum Dominicalium.
116. Anonymi dialogus inter corpus & animam.
117. Formularium Pontificum.
118. 119. 120. 121. 122. Res tritæ.
123. Æschinis Epistola ad Arbenienses, Demosthenis Philippus Leonardo Aretino interprete.
124. 125. Nullius precii.
126. Hieronymi Epistolæ multæ.
127. Hilarius de Trinitate.
128. Cypriani Epistolæ & alia ejusdem.
129. S. Prosperi Epigrammata.
130. S. Prosperi Epigrammata, Catonis versus.
131. 132. 133. Nullius precii.
134. 135. Trita.
136. Virgilius.

Secunda pars Bibliothecæ.

A. Ambrosii Hexameron.
B. Honorii Papæ III. Sermones.
C. Prisciani Grammatica cum Epist. ad Julianum Consulem. Antonii Panormitani Epistolæ.

Quæ sequuntur postea sunt res omnino tritæ ac vitæ Sanctorum.

Codices Manuscripti inediti in Museo illustrissimi & doctissimi Justi Fontanini Archiepiscopi Ancyrani.

1. Nicolai Canussii de restitutione patriæ adversus M. Antonium Sabellicum.
2. Marius Sabellicus de conjuratione Baiamontis Theupoli.
3. Antonii Belloni vitæ Patriarcharum Aquileiensium.
4. Petri Blesensis de testimoniis fidei.
5. Codex membraneus Epistolarum, nempe Antonii Pancernæ Patriarchæ Aquileiensis S. R. E. Cardinalis.

Romanorum Pontificum & Collegii Cardinalium circa Schisma Petri de Luna, &c.

Imperatorum & Regum Franciæ super eadem materia.

Intimatio Concilii Pisani, & ejusdem processus contra Petrum de Luna & Angelum Corrario, contendentes de Papatu.

Dynastarum Forojuliensium & aliorum circa Patriarchatum.

In fine est carmen Joannis Episcopi Ostunensis in Laudem Patriarchæ Antonii.

Ad Calcem verò sunt notabilia ex Epistolis Francisci Petrarchæ.

Omnia sunt scripta circa annum 1415.

6. Chronica Juliani Canonici Civitatensis, falso adscripta Antonio Passerino.
7. Quincti Æmiliani Cimbriaci carmina.
8. Concilium Provinciale Raymundi a Turre Patriarchæ Aquileiensis, anno 1282.
9. Dell'origine delle investiture e de' Feudi della patria del Friuli, di Danielo Fabrizio da Udine.
10. Descrizione dei Paësi del Friuli, di Jacopo Valvasone.
11. Successi della Patria del Friuli sotto XIV. Patriarchi d'Aquileia, del medesimo Valvasone.
12. Synodus B. Bertrandi Patriarchæ Aquileiensis.
13. Synodus Nicolai Patriarchæ Aquileiensis anno 1357. qui Bertrando successit.
14. Historia belli Forojuliensis tempore Philippi de Alenconio Patriarchæ Aquileiensis Auctore Joanne Aylino Notario.
15. Chronicon integrum Matthæi Palmerii.
16. Variæ Epistolæ & Diplomata Patriarcharum Aquileiensium.

BIBLIOTHECA PATRUM

Sancti Basilii Romæ.

KONTAKION Officii Ecclesiastici X. sæculi. Est contacium brevissimus baculus, cui hæret obvoluta miræ longitudinis Charta membranea, ex multis foliis consequenter agglutinatis confecta, ubi descriptæ Orationes & Officia Sacerdotibus obeunda, cum sacra administrant. Similem huic habuit D. Thevenotius olim Bibliothecæ Regiæ custos, similia alibi visuntur.

Biblia Sacra a Genesi ad Judicum librum, initio & fine mutila, ibi Origenianæ ad marginem notæ quas exscripsimus.

Codex X. sæculi accuratione multa conscriptus est in membrana. Prophetarum libri Codex XI. sæculo exaratus membranaceus.

Daniel Propheta, & continenter Homiliæ quædam, in codice XI. sæc. membran.

Evangeliorum codices duo membranacei XII. sæculi.

In alio codice X. sæculi membran. pars Novi Testamenti.

Singularis ibidem codex sæculi XI. habetur membranaceus. In quo notantur primo testimonia atque loca Veteris Testamenti, a S. Paulo in quatuor-decim Epistolis usurpata; ac

deinde loca, tum ex profanis, tum ex apocryphis desumta libris. De Prioribus nihil nisi tritum occurrit, de aliis hic agimus.

Locus qui ex Heliæ apocrypho libro usurpatus hic dicitur, talis est, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. *Quæ oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quæ præparavit Deus diligentibus se.* 1. Cor. 2. 9.

Λακωνικὴ καὶ ἀρχαία παροιμία φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν, id est, *Laconicum & vetus adagium est: comedamus, & bibamus, cras enim moriemur.* 1. Cor. 15. 32.

Μενάνδρου γνώμη, Ἐπιμενίδου μάντεως χρησμὸς, φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί. Id est, *Menandri sententia, & Epimenidis vatis oraculum: corrumpunt mores bonos colloquia mala.* 1. Cor. 15. 33.

Locus iste dicitur ex apocrypho Moysis usurpatus οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἡ ἀκροβυστία: *Neque Circumcisio aliquid valet, neque præputium.* Galat. 5. 6.

Ex apocrypho Hieremiæ id desumtum est, ἔγειρε ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. *Surge qui dormis, & exurge a mortuis, & illuminabit te Christus.* Ephes. 5. 14.

ἐν τῇ πρὸς Τίτον μαρτυρίᾳ μία Ἐπιμενίδου Κρητὸς καὶ μάντεως χρησμὸς, καὶ Καλλιμάχου Κυρηναίου ποιητοῦ ἡ αὐτὴ μία. ᾱ. In Epistola ad Titum testimonium adest unum Epimenidis scilicet Cretensis & vatis oraculum, quod ipsum est etiam Callimachi Cyrenæi Poëtæ. c. 1. *Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ, ventres pigri.*

In cod. XI. sæculi membran. Catena Patrum in Evangelia.

Codices S. Basilii bene multi X. XI. & XII. sæc. membranacei, ex quibus anecdota eruimus. In quodam eorum exstant alphabeta arcana Græcorum, a nobis publicata in Palæographia Græca, p. 285. Scriptus autem fuit anno mundi, secundum Græcorum computum, 6613. Christi 1105.

In codice XI. sæculi, Regula S. Basilii.

Codex IX. sæculi, membran. Basilii Homiliæ in Hexameron. Item Gregorii Nysseni Homiliæ 5. de Oratione, aliæ de Beatitudinibus. Ejusdem Gregorii περὶ τῶν ἐπιγραφῶν τῶν ψαλμῶν, de inscriptionibus Psalmorum, prolixum opus. Basilii ad Optimum Epistola. Apocalypsis - Gregorii Nysseni Apologeticus pro Hexaemero Basilii. Ejusdem quæstiones in opus sex dierum.

Codex X. sæculi membran. in quo Basilii Homiliæ, Epistolæ quædam, ejusdem Homiliæ in Hexaëmeron. Gregorii Nysseni ad Petrum Quæstiones in Genesin. Item Pantoleontis Diaconi magnæ Ecclesiæ de Miraculis Archangelorum.

Codex XII. sæculi membran. Gregorii Nazianzeni Sermones quidam.

Alius ejusdem Orationes cum Scholiis complectitur.

In alio codice XI. sæculi membran. Gregorii Nazianzeni opera. In præliminaribus explicantur notæ quædam marginales. Quæ obeli sive radii solaris formam habet ἡλιακὸν dicitur, id est, solaris nota, quæ insigniora ad Theologiam spectantia indicat. Asteriscus tum reponitur cum de Incarnatione Domini præclara enarrantur. ὡραῖον, sive elegans & speciosum dictum, duabus primis literis notatum, loca A denotat elegantius recensita. Σημεῖον, id est signum, apponitur cum quædam sive doctrinam, sive historiam spectantia, quæ mirabile aut stupendum quid referant, pertractantur. In aliis codicibus nota CH. quæ vulgo adpingi solet, σημείωσαι legi debet, id est, *nota*. In hæc verba Apologetici cujus initium Ἥττημαι, &c. duabus ante finem paginis; ὡς δὲ ἐγὼ τοῖς ἱκανοῖς σοφοῖς περὶ ταῦτα ἀνδρὸς, οὐκ ἀτόπως, &c. hoc Scholion legitur. Ὠριγένην αἰνίττεται σαφῶς, οὗ καὶ τὴν ἐξήγησιν ἐπιφέρει εὑρισκομένην σαφῶς ἐν τοῖς εἰς τὸν Ἰωνᾶν ἐξηγητικοῖς. Id est: *Origenem aperte subindicat, cujus enarrationem adfert, quibus diserte exprimitur in Commentariis in Jonam.* In hæc autem verba Epitaphii in Patrem suum, cujus initium ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, tribus circiter post ini- B tium paginis, οὐδὲ μία δραχμὴ πλείω τὴν οὐσίαν πεποίηκε, in margine notatur περὶ σταθμῶν. Τὸ τάλαντον, ὥς φησι Διόδωρος ἐν τῷ περὶ σταθμῶν, μνῶν ἐστιν ἑξήκοντα. ἡ δὲ μνᾶ δραχμῶν ρ', ἡ δραχμὴ ὀβολῶν ἕξ. ὁ ὀβολὸς χαλκῶν ἕξ. ὁ χαλκὸς λεπτῶν ζ'. τὸ τάλαντον δὲ τὸ λεγόμενον Ἀττικὸν, παρὰ δὲ Σικελιώταις, τὸ μὲν ἀρχαῖον ἦν μνῶν κδ', νῦν δὲ ιβ'. δύναται δὲ ὁ νόμος τρία ἡμιωβόλια, ὡς ἐν τοῖς περὶ σοφῶν Ἀπολλόδωρος ἐκ τῶν Διογενιανοῦ τῆς ἐπιτομῆς τῶν Οὐεστίνου (*lege* Οὐηστίνου) Ἑλληνικῶν ὁ ō. Hoc est, *de ponderibus: Talentum, ut ait Diodorus in libro de ponderibus, est minarum sexaginta, mina drachmarum centum, drachma sex obolorum, obolus sex chalcorum. Chalcus* λεπτῶν *septem*, (est minutior moneta.) *Talentum vero, quod Atticum dicitur, apud Siculos olim minarum* 24. *erat, jam vero* C 12. *Nummus tribus semi-obolis æquivalet, ut habet Apollodorus* de sapiente, *ex Diogeniani Epitome Vestini* (*lege Vestini*) *de Hellenicis.* Græca nonnihil vitii præ se ferunt. Ad marginem Orationis in sancta Lumina, cujus initium, Πάλιν Ἰησοῦς ὁ ἐμὸς καὶ πάλιν μυστήριον, adferuntur 24. historiæ pro explicatione locorum, sicubi opus. Nam ut pleraque Gregorii Nazianzeni opera, profanæ illius veterisque eruditionis notas hinc inde conspersas præferunt, sive quia veterum numina, vigente adhuc monstroso cultu, passim ridet & insectatur; sive quia frequenti Poëtarum, Oratorum, Sophistarum lectione a puero imbutus, quasi sponte & e re nata, eorum dicta orationibus intermiscet suis; Scholiastæ varii, cum in hæc inciderent, pro sua quisque facultate, interpretationes ad marginem, ad calcem addebant, & numero & pre- D tio in variis codicibus dispares.

In fine codicis habetur συναγωγὴ ἱστοριῶν, collectio historiarum; in Epitaphium Patris bene multæ adferuntur; in alias quasdam Orationes nonnullæ; in στηλιτευτικὸν autem, centum pro explanatione locorum comparent. In aliis item nonnullis codicibus Gregorii Nazianzeni hujusmodi historiæ habentur; sed mire, ut diximus, inter se variant. In fine codicis ad folia singula, vestigia antiquioris operis perspiciuntur, unciali charactere antiquissimo, sine accentibus: pauca legi possunt. Eratque Novi Testamenti exemplar, deletis vero prioribus, nova admota sunt; quod itidem in aliis non paucis codicibus observatur. Prima isthæc manus quinti vel sexti sæculi videtur esse.

Codex X. sæculi membranaceus, Homiliæ E variæ Gregorii Nazianzeni, Basilii, Joannis Chrysostomi, Anastasii Monachi, Leontii

Presbyteri Hierosolymitani, Athanasii, Titi Bostrotum, Epiphanii, Ephrem. Joannis Damasceni Oratio in Dormitionem Deiparæ:

Codex XI. sæculi membran. Chrysostomi in Genesin. Multi alii ejusdem S. Doctoris opera circumferunt, ex quibus anecdota exsumsi. In omnibus ferme Græcis Bibliothecis multi Chrysostomi codices comparent.

Joannis Chrysostomi vita a Georgio quodam.

Epiphanii ad Diodorum Epistola.

S. Ephrem opera bene multa.

In codice XI. sæculi Theodoreti Commentaria in Psalmos.

Simeonis Stylitæ Sermones, & Pandectes ex variis auctoribus consarcinatus.

In codice XII. sæculi, Joannis Climaci scala cum Sermonibus Chrysostomi membran.

Codex IX. sæc. Joannes Climacus. Hujus scriptoris antiquiorem codicem non vidi.

Palladii Lausiaca in codice XI. sæculi.

Maximi Abbatis ἐρωτοαποκρίσεις, in codice X. sæculi membranaceo.

S. Dorothei Ascetica.

Προθεωρία τῆς ὑποθέσεως τῶν ὅρων τῆς βίβλου, ἧς ἡ ἐπωνυμία λέγεται ὁδηγός. Init. τῆς καθ' ἡμᾶς, contra Monophysitas. Anastasii Sinaïtæ de Fide orthodoxa, init. ἀρχὴ τῶν λόγων σου χριστέ.

Contra Gaïanistas quædam.

In codice X. sæculi membranaceo, Joannis Damasceni περὶ τῶν ἐν χριστῷ κεκοιμημένων. Init. τὰ τῶν βρωμάτων ἴδια. Georgii Nicomediensis in Sanctam Virginem & Passionem. Init. πρὸς ὑψηλοτάτην ὑμῶν. Chrysostomi in S. Philogonium. Gregorii Nysseni vita S. Gregorii Thaumaturgi. Vita Sanctæ Mariæ Ægyptiæ. Trium puerorum historia. S. Gregorii Agrigentini vita per Leontium. Epistola Clementis ad Jacobum fratrem Domini. Γνώριμον ἔστω σοι, κύριε, ὅτι ἐγὼ Κλή-Martyrium Petri & Pauli. Miracula Archangelorum. Vita S. Lucæ. Nomina & loca ubi Apostoli prædicarunt. Item de Prophetis.

Codex XIV. sæculi, Joannis Damasceni opera Philosophica.

Codex XV. sæculi membranaceus, in quo Chronicon breve ab initio mundi ad usque Joannem Tzimiscen. Erotemata quædam Hippolyti Thebæi. Chronici fragmentum. Anastasii quædam. Vitæ Prophetarum. Ecclesiastes & Cantica.

Codex XI. sæculi membranaceus, in quo Pandectes variis ex locis Patrum consarcinatus. Multi hujusmodi Pandectæ variis in Bibliothecis sunt, sed nullum hactenus vidi alteri similem.

Codex bombycinus XIV. sæculi. Ἀνδρέου τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τῆς πρὸς τὸ Ἀργαῖον ἑρμηνεία εἰς τὴν ἀποκάλυψιν, &c. Init. Πολλάκις ἀντιβολίς. *I. Andreæ sanctissimi Archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ ad Montem-Argæum, interpretatio in Apocalypsin*, &c. Cusum opus cum operibus S. Joannis Chrysostomi, & Andreæ Cretensi vulgo adjudicatur.

In codice membranaceo XI. sæculi, liber Institutorum.

Vitæ Sanctorum atque Martyrum, in plerisque codicibus X. & XI. sæculi membran. Eorum unus descriptus fertur in fine, anno mundi 6535. id est Christi 1027.

In duobus codicibus vitæ Sanctorum Patrum. In alio Apophthegmata eorum.

In alio pars Constitutionum Apostolicarum.

Libri chorales non pauci antiqui, cum notis ad cantum Ecclesiasticum spectantibus, quorum specimen protulimus in Palæographia Græca.

Menologium, sive Martyrologium X. aut XI. sæculi, membranaceum.

Synaxarium & typicum S. Bartholomæi Abbatis Crypta-ferratensis, in codice membranaceo.

Synaxarium magnum XII. sæculi in codice membran.

Libri Canonum duo, in quorum uno acta contra Severum, membran. XII. circiter sæculi.

Collectio Canonum Græca decimi sæculi, in codice membranaceo.

In codice XII. sæculi membran. Nomocanon Doxapatris, jussu Joannis Comneni Imp. editum, ut ex titulo fides; nam sic habet. Νομοκάνονον (*sic*) σὺν θεῷ περιέχον συνοπτικῶς ὅλους τοὺς κανόνας. τῶν ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν ἑπτὰ συνόδων, καὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ τοῦ μεγάλου Βασιλείου, καὶ ἑτέρων θεοφόρων πατέρων ἑρμηνευθὲν προστροπῇ τοῦ εὐσεβεστάτου Βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ, παρὰ τοῦ λογιωτάτου Διακόνου τῆς τοῦ θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας, καὶ νομοφύλακος τῆς τῶν Ῥωμαίων Βασιλείας Πατριαρχικοῦ νοταρίου καὶ πρωτοπροέδρου τῶν πρωτοσυγκέλλων Δοξαπάτρη. Ibidem Νομοκάνονον, bis occurrit descriptum, uti superius, ut nullum sit de lectione dubium; præmissa sic verto. *Nomocanon, Deo favente conscriptum, Synopseos more complectens Canones omnes sanctarum & œcumenicarum septem Synodorum, & sanctorum Apostolorum atque Magni Basilii, & aliorum Deiferorum Patrum; interpretatione donatum jussu piissimi Imperatoris Domini Joannis Comneni. Opera eruditissimi Diaconi magnæ Dei Ecclesiæ, & Nomophylacis (sive legum vindicis) Imperii Romani, Patriarchalis Notarii, & Protoproëdri Protosyncellorum Doxapatris.* De iis officiis vide Codinum. Deinde sequuntur Canones cum explicationibus Doxapatris, videlicet:

1. Canones Apostolorum, num. 85.
2. Canones Nicæni 25. numero.
3. Ancyranæ Synodi Canones 25.
4. Neocæsariensis Synodi 15.
5. Gangrensis 20.
6. Antiochenæ 25.
7. Laodicenæ 59.
8. Constantinopolitanæ 150. Patrum Canones num. 8.
9. Ephesinæ Synodi Canones 9.
10. Chalcedonensis 30.
11. Sardicensis Canones 21.
12. Carthaginensis 137.
13. Constantinopolitanæ de Agapio & Bagadio Canon. 1.
14. Constantinopolitanæ in Trullo VI. Generalis Canones 102.
15. Nicænæ secundæ Canones 22.
16. C. P. in Templo SS. Apostolorum, πρώτης καὶ δευτέρας primæ & secundæ Canones 17.
17. Constantinopolitanæ in Templo S. Sophiæ Canones 3.
18. Basilii 91.
19. Tarasii C. P. Hadriano Papæ Canon. 1.

20. Dio-

20. Dionysii Alexandrini Canones 5.
21. Petri Alexandrini Canones 14.
22. Gregorii Thaumaturgi Canones 13.
23. Athanasii Canones 5.
24. Gregorii Nysseni Canones 8.
25. Timothei Alexandrini Canones 15.
26. Theophili Alexandrini Can. 14.
27. Cyrilli Alex. Can. 7.
28. Eulogii Alex. Can. 1.
29. Gennadii Constantinopolitani Can. 1.
30. Rescriptum Constantinopoli ad Martyrium Episcopum Antiochenum Canon. 1.
31. Athanasii ad Rufinianum Canon. 1.
32. Sanctorum Apostolorum Canones 17.
33. Sanctorum Apostolorum Petri & Pauli Canones 17.
34. Sanctorum Apostolorum in communi Canones 2.
35. Τὰ κεφάλαια τῦ χρυσοβύλλου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Ἰουστινιανοῦ. Id est, Capita, sive Canones Bullæ aureæ Justiniani, quæ est in magna Ecclesia, num. 6.
36. Τοῦ μεγάλου Βασιλείου περὶ τίτλου καὶ χρόνου ἁμαρτημάτων. *Magni Basilii de titulo & tempore peccatorum*, Can. 27.
37. Cyrilli contra Nestorium Canones 11.
38. Demetrii Cyziceni Canones 3.
39. Petri Antiocheni Canones 4.
40. Joannis Monachi, Discipuli S. Basilii, Can. 2.
41. Synodorum & Patrum, Can. 27.
42. Timothei Alexandrini.
43. Joannis Νηστευτοῦ.
44. Septem Synodorum œcumenicarum.
45. De nuptiis.

Deinde hæc sequuntur, Erotemata Joannis, Monachi Sacri-Montis, Euphemiani Thessalonicensis solutiones, capitibus 12. ad Gerasimum Monachum Sacri-Montis. Ejusdem cui cognomen Χοῦμνος Chumnus, ad eumdem responsiones. Ex Novellis Justiniani quædam.

Tribus ante finem foliis legitur recentiore manu, ut ex notato anno eruitur.

Κατὰ τὸν ἀπρίλλιον μῆνα εἰς τὴν ιη. τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης τρίτης, ὥρᾳ ἰνδικτ. ζ. ἔτει ϛψμβ. ἐγεννήθη ἡ θυγάτηρ ἡμῶν σενάτορος τῆς * Κριτ, ἡ ἐν τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι ὀνομασθεῖσα Ἀλφάζαν, βασιλεύοντος ἡμῶν τοῦ θεοστέπτου μεγάλου βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος Ῥωμαίων, καὶ ἀεὶ αὐγούστου Φρεδερίκου, δεκάτῳ τετάρτῳ χρόνῳ τῆς αὐτοῦ βασιλείας, βασιλεύοντος δὲ Σικελίας τριακοστῷ ἑβδόμῳ, Ἱερουσαλὴμ δὲ ἐνάτῳ.

Κατὰ τὸν σεπτέμβριον μῆνα εἰς τὴν ιη. ἡμέρα τρίτη πρὸς ἑσπέραν ἰνδικτ. θ. ἔτει, ϛψμδ ἡ σύζυγος ἡμῶν σενάτορος τῆς Κριτ κυρὰ Γουαζρις ἐγέννησε παιδίον δεύτερον ἄρσεν, ὅπερ ὠνομάσαμεν Μιχαήλ, ὑπὲρ οὗ μεγάλη χαρὰ παρ' ἡμῶν ἐγεγόνει. ἔτι δὲ βαθείας ἑσπέρας καταλαβούσης, ἡ προῤῥηθεῖσα μοι σύζυγος τὸ πνεῦμα τῷ κυρίῳ παρέδωκε, καὶ ἡμέρα τετάρτῃ τοῦ ῥηθέντος μηνὸς εἰς τὸν ἐντίμως ἐτάφη ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου τῆς ἀχειροποιήτου, καταλείψασα τὰ ῥηθέντα δύο παμφίλτατά μοι τέκνα, τὸν Ἀλφάζαν καὶ τὸν Μιχαήλ, οἷς ὁ θεὸς δῴη προκοπὴν καὶ αὔξησιν, ἐκείνῃ δὲ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ἀνάπαυσιν ἐν τοῖς τῶν δικαίων χοροῖς. Hoc est:

Decima octava mensis Aprilis die, qua erat sancta & magna feria tertia, hora nona, indictione septima, anno 6742. (hoc est Christi 1234.) nata est filia mihi Senatori judicii, quæ in sacro baptismate nuncupata est Alphazan, imperante nobis religioso & magno Imperatore Romanorum & semper Augusto Frederico, quarto decimo anno ejus imperii, regnante eodem ipso in Sicilia anno trigesimo septimo, in Jerusalem nono.

Mensis Septembris decima octava, feria tertia ad vesperam, indictione nona, anno 6744. (Christi 1236.) conjux mea senatoris judicii, Domna Guazaris secundum filium peperit masculum, quem nominavimus Michaëlem. Hac magna nobis lætitia causa; cumque nondum atra vespera esset, memorata uxor mea spiritum Domino reddidit, & feria quarta, quæ prædicti mensis decima nona erat, honorabili sepulturæ data est in venerabili templo sanctissimæ Deiparæ, ἀχειροποιήτου, id est, nulla manu, sed divinitus effectæ, *relictis mihi dilectissimis duobus filiis, Alphazan scilicet puella, & Michaële, queis Deus profectum & incrementum, ipsi vero uxori remissionem peccatorum & requiem in sanctorum choris, dederit.*

Qui legi debeat vox Κριτ non perspectum mihi. Erat que haud dubie tribunal, in quo senator erat qui hæc scripsit, cujusque nomen tacetur. Hic video Arabica nomina in sacro baptismate imposita, cujusmodi sunt Guazaris & Alphazan, quia non diu Arabes Sicilia pulsi, linguæ suæ nonnullas voces & nomina propria Siculis communicaverant. Hic itaque codex, aut ejus apographum Constantinopoli in Siciliam allatum est, & memorati senatoris fuit.

Sequitur in eodem codice Theodori Studitæ encomium in S. Joannem Evangelistam. Item quædam Erotemata. Agmen claudit Basilii magni opus, de non contemnenda sacra liturgia.

Primus Canon Petri Antiocheni, qui supra num. 39. recensetur sic habet.

Πέτρου Ἀντιοχείας πρὸς τὸν Βενετίας, γέγονεν δὲ οὗτος ἐπὶ τοῦ πατριάρχου κυροῦ Ἀλεξίου.

Οὐδαμοῦ γέγραπται τὸν πρόεδρον Ἀκυλλίας, ἤτοι Βενετίας, πατριάρχην ὀνομάζεσθαι. καὶ γὰρ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ πατριάρχας ἐγνώκαμεν, τὸν Ῥώμης, τὸν Κωνσταντινουπόλεως, τὸν Ἀλεξανδρείας, τὸν Ἀντιοχείας, καὶ τὸν Ἱεροσολύμων. ὡς γὰρ τὸ σῶμα τὸ ἡμέτερον ὑπὸ ε. αἰσθήσεων οἰκονομεῖται, οὕτω καὶ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἡ ἐκκλησία τῶν πιστῶν, ὡς ὑπὸ πέντε αἰσθήσεων τῶν ε. θρόνων οἰκονομεῖται. Hoc est:

Petri Antiocheni contra Venetiarum Episcopum; fuit autem (Petrus) tempore Patriarchæ Domni Alexii.

Nusquam scriptum est Aquileiæ, sive Venetiarum Præsulem, Patriarcham esse vocandum. Nam quinque solum in orbe toto Patriarchas novimus, Romanum, Constantinopolitanum, Alexandrinum, Antiochenum, Hierosolymitanum. Sicut enim corpus nostrum quinque sensibus regitur, eodem modo corpus Christi, sive Ecclesia fidelium, quinque ceu sensibus, scilicet totidem thronis dispensatur.

In Manuscriptis istis ex Calabria advectis, occurrit item fragmentum Basilicorum.

Fragmentum quoque Latini libri, qui seu vetustate, seu arte deletus, describendo Græco officio usurpatus est.

Andreæ Cretensis in Apocalysin, in codice bombycino, ubi deletis iis quæ prius scripta fuerant, erantque XI. sæculi, hoc Andreæ opus descriptum fuit. Andreæ Cæsareæ in Cappadocia episcopo, idem opus superius adscribitur.

In codice nostro Sangermanensi maximæ

molis, ubi Catalogi multi occurrunt, habetur Catalogus cujus hic excerpta proferimus, nempe Bibliothecæ *Archimandritatus* Sancti Salvatoris magni Fari (*sic*) Messanæ, qui Catalogus adornatus fuit anno 1563. Manuscripti vero omnes Græci sunt. Catalogi scriptor imperitissimus erat.

Compendium historiarum incipiens ab hæresi Nicephori imperatoris usque ad Isaacium Comnenum, auctore Joanne Curopalata. Volumen ingens in folio.

SS. Patrum opera multa, scilicet Basilii, Gregorii Nysseni, Gregorii Naz. Theologi.

Leonis sapientissimi Imperatoris Sermones multi.

Vitæ Sanctorum multæ & Homiliæ in dies festos per annum.

Canones Apostolorum & Synodorum, Nicænæ primæ & aliarum.

Libri Biblici.

Biblia imperfecta.

Quatuor Evangelia sepe.

Acta Apostolorum, Epistolæ Pauli. Epistolæ Catholicæ, pluries.

Constantini Manassis chronica ab initio mundi ad Nicephorum Imperatorem versibus.

Simeonis magistri Logothetæ chronica ex multis chronicis compilata.

Anonymi cujusdam Chronicon integrum.

Joannis Chrysostomi opera multa.

S. Ephrem & Joannis Damasceni plurima.

* In Hermogenem commentaria initio mutila. bis.

Theodori Studitæ catecheses.

Athanasius. Vita S. Antonii.

Suidæ opus integrum in charta Bombycina scriptum, antiquissimus codex, in folio.

Basilii in Esaiam.

Gregorii Neocæsariensis quædam.

Historia sine nomine auctoris & sine principio, incipiens ab ortu Christi usque ad imperium Theophili filii Michaëlis.

Joannis Chrysostomi in Matthæum duobus tomis, in folio.

S. Athanasii quædam supposititia.

Eusebii Alexandrini in secundum adventum Christi.

Epiphanii in sepulcrum Christi.

Joannis Chrysostomi Homiliæ de incomprehensibili.

Clementis Alexandrini Stromata (opus in Manuscriptis rarissimum).

Origenis Commentaria in Philosophos Gentiles, aliaque opuscula.

Philonis Judæi opera.

Epiphanius adversus hæreses.

Serapionis Episcopi θμουίτης (*sic*) contra Manichæos.

Theodoretus in Psalmos.

In autographo unde hæc sumsimus omnia mendis scatent. Plurima sus deque versa.

Hic ipse Catalogus infra repetitur.

Codices illi majoris precii, ut Suidas ille integer, Clementis Alexandrini Stromata, Epiphanius adversus hæreses, jam non extant in Bibliotheca S. Salvatoris Messanensis, ut liquet ex Catalogo ejusdem, quem accepi Romæ & cujus excerptum subjicio. Verisimile autem est Clementis Alexandrini Stromatum codicem, qui nunc in Bibliotheca Laurentiana Florentiæ habetur, ex ista Messanensi Bibliotheca illo translatum fuisse. Unum enim novi veterem Stromatam codicem, qui jam in Bibliotheca Laurentiana visitur.

Catalogus Præcipuorum Codicum Manuscriptorum Bibliothecæ Monasterii Sancti Salvatoris Basilianorum Messanæ.

Cod. I. Sancti Joannis Chrysostomi libri de Sacerdotio, contra Judæos, contra Anomæos & de incomprehensibili, & alia multa ejus opera, ut *quod nemo læditur nisi a seipso*, &c.

Cod. II. III. IV. V. commentaria ejusdem in Genesim.

Cod. VI. in Acta Apostolorum.

Cod. VII. VIII. in Epistolam ad Romanos.

Cod. IX. X. XI. XII. in Evangelium Matthæi.

Cod. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. in Evangelium Joannis.

Cod. XXI. XXII. in Psalmos.

Cod. XXIII. in Epistolas ad Corinthios. Eclogæ ejusdem & alia.

Cod. XXXI. & XXXII. ex XXXIII. S. Basilii ascetica, in Psalmos, in Julittam Martyrem, in Gordium Martyrem, in Barlaam Martyrem, in Quadraginta Martyres, & alia multa ejusdem opera.

Cod. XXXVI. & XXXVII. S. Gregorii Nazianzeni sermones in compluribus mss. nam ejus sermones frequentissime in Bibliothecis Manuscriptorum occurrunt, secus autem Epistolæ.

Cod. XXXIX. Metaphrastæ mensis Septemb. Et Cod. XL. Asterii Amaseæ Episcopi in S. Phocam Martyrem.

Cod. XLIII. & seqq. Metaphrastæ November, *bis*, December, Januarius, *bis*. Aprilis, Maius, Junius, Julius, Augustus.

Cod. LII. Procopii Chartophylacis in principium Indictionis.

Cod. LIII. S. Gregorii Neocæsariensis in Annunciationem Deiparæ.

Cod. LIV. S. Eusebii Alexandrini in secundum adventum Christi.

S. Ephræmi sermones quidam.

S. Hippolyti Martyris de consummatione mundi & de Antichristo.

Cod LV. S. Athanasii in sanctam Parasceven.

S. Epiphanii in sepulturam Christi.

S. Gregorii Nysseni in Resurrectionem.

Cod. LVI. S. Athanasii in S. Andream.

Cod. LVII. S. Gregorii Nysseni in magnum Basilium.

Cod. LVIII. Gregorii Pauperis Monachi Encomium in sanctum Pancratium.

Cod. LX. S. Athanasii vita S. Antonii, vita & certamina S. Athanasii.

Cod. LXII. Vita S. Joannis Chrysostomi.

Codex Bibliorum LXV. continens Exodum, Leviticum, Numeros, Deuteronomium & Judices.

Codex LXVII. continens Epistolas & subscriptiones Synodorum.

Cod. LXVIII. Oecumenius in Apocalypsin.

Cod. LXIX. Amphilochii sermones.

Cod. LXX. Leontii Presbyteri vita S. Gregorii Episcopi Agrigentini.

Cod. LXXII. & LXXIII. Theodori Studitæ opera quædam.

Cod. LXXV. Simeonis Magistri & Logothetæ Chronica. Cod. LXXV.

Cod. LXXVI. & tres sequentes. Joannis Climaci Scala.

Cod. LXXX. de Rhetorica.

Cod. LXXXIV. Chrysostomi sermones ad Antiochenos.

Cod. LXXXV. Gregorii Nazianzeni orationes.

Cod. LXXXVII. Quædam de militari ordine.

Cod. LXXXIV. & LXXXV. multa ad rem medicam pertinentia.

Bibliotheca Monasterii Cryptæ Ferratæ.

Synaxarium hujus Monasterii ex quo hanc singularem notam eruimus.

ΕΒΔΟΜΗ ἐπὶ δέκα τοῦ αὐτοῦ μηνὸς, (βοηδρομιῶνος) καὶ ἔτους ἀπὸ τῆς σαρκώσεως τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ α φοζ. ἐν τῷ ἔτει ὅτι τὴν παναμώμου Θεοῦ μητέρα ἐν τῷ ἱεροφυλακίῳ τῇ ἕκτῃ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἐπέπεσεν ὁ κεραυνὸς οὐρανόθεν εἰς τὸν ἱερὸν πύργον, καὶ ὡς οὕτω λέγειν, εἰς τὸ καμπανίλιον καὶ συνέτριψε καὶ διέῤῥηξεν ἐν μέρει τῆς στέγης, καὶ τείχου τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας, ἣν μὲν οἱ θεοφόροι καὶ τρισμάκαρες πατέρες ἡμῶν Νεῖλος καὶ Βαρθολομαῖος ᾠκοδόμησαν. ἔπειτα δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἱεροφυλάκιον, ὃ διὰ τῆς τιμῆς καὶ δόξης τοῦ παντοκράτορος θεοῦ καὶ τῆς παναχράντου μητρὸς αὐτοῦ ἦν ὅλον κεκοσμημένον, καὶ πολλὰ μὲν τῶν ἱερῶν κοσμημάτων ἐμόλυνε, τοῦ δὲ ἀχράντου σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ παναγίας παρθένου θεομήτορος οὐδαμῶς ἐτόλμησεν ἅψασθαι.

Ἔτει ἀπὸ τῆς κυρίου γεννήσεως α φ π α μηνὸς Σεπτεμβρίου τῇ ιδ. ἄρχοντος ἐν τῇ ῥώμῃ τοῦ ὁσιωτάτου ἀρχιερέως Πίου πέμπτου, προεστῶτος δὲ τοῦ μοναστηρίου Κρυπτοφέῤῥης ἀλεξάνδρου Φαρνεσίου τοῦ Καρδινάλεως Παύλου τοῦ τρίτου μεγίστου ἀρχιερέως υἱωνοῦ, καὶ Ἰλαρίου Σιρλήτου τοῦ Καρδινάλεως ἐπιμελουμένου τῆς πολιτείας ὅλης τῆς μοναχικῆς, &c. Id est: *Decima septima mensis Boëdromionis, sive Martii, secundum Græcos hodiernos, ab Incarnatione D. N. Jesu-Christi 1577. cum Immaculata Dei Mater in sacrario adhuc consisteret, in sexta noctis custodia fulmen e cælo decidit in sacram turrem, seu, ut vocare solent, in campanile, ac contrivit dissipavitque tecti partem, & murorum prisca Ecclesiæ, quam deiferi & ter beati Patres nostri Nilus & Bartholomæus exstruxerant. Deinde autem in sacrarium penetravit, quod honoris ac decoris causa erga Deum omnipotentem, atque purissimam ejus Matrem totum ornamentis splendebat: & multa quidem ornamenta labefactavit; sed incorruptum Christi Corpus & Sanctissimæ Virginis Deipara Imaginem pertingere non ausum est.*

Anno ab ortu Domini 1581. *Septembris* 14. *imperante Romæ Sanctissimo Pont. Pio V.* (sic) *Præfecto Monasterii Crypta Ferrata, Alexandro Farnesio Card. Pauli III. Summi Pontificis nepote, ac Guillelmo Sirleto Card. totam Monasticam S. Basilii disciplinam curante*, &c. Hinc sequebantur nomina multa.

Reliqua ad finem usque, ubi de restauratione Ecclesiæ agebatur; de industria deleta sunt. Ecclesia porro paulatim restaurata, ad hodiernam formam & elegantiam deducta est. Notes velim in codice mendum haberi, cum Pii V. tempore restituta fertur Ecclesia anno 1581. Nam Pius V. anno 1572. obiit. Anno autem 1581. sedebat Gregorius XIII.

In codice XI. sæculi membranaceo Joannis Chrysostomi εἰς τὸν πειρασμὸν in tentationem, cujus init. Ἥλιος μὲν ὑπὲρ γῆς παρακύψας. Ejusdem εἰς τὴν παράβασιν τῶν πρωτοπλάστων, καὶ εἰς τὴν ἐξορίαν τοῦ Ἀδάμ.

In alio codice X. sæculi membran. Ascetica varia, in fine alia manu legitur nota sequens: ἔτους ϛφϟβ ἰνδ. ζ. Μαΐου μηνὸς κθ, ἡμέρᾳ γ' ὥρα γ'. εἰσῆλθεν ὁ Δοὺξ εἰς τὴν Ῥώμην καὶ ἐπόρθησεν αὐτήν. Hoc est: *Anno mundi* 6592. *id est, Christi* 1084. *Indictione VII. mensis Maii* 29. *feria tertia, hora tertia, ingressus Dux Romam, ipsam depopulatus est.* Agitur hic de expeditione Roberti Guiscardi qui ingressus Romam, Gregorium VII. Papam eduxit ex carcere, Henricum Imperatorem expulit, Urbem in defectionis poenam vastavit & incendit. Quæ Monachus ille, quo tempore gesta sunt, ad calcem codicis consignavit: nam manus sæculum XI. præfert.

Codex alius membranaceus perantiquus, in quo Isidori Pelusiotæ epistolæ cum. 1600. Ad calcem hæc leguntur: Μνήσθητι κύριε Ἰησοῦ τῷ γράψαντι Παύλῳ, (*sic*) χαριζόμενος αὐτῷ ὑπομονὴν καὶ ταπείνωσιν, δι' ὧν τῷ σῷ ἐλέει σωθῆναι δυνήσεται, εὐχαῖς τοῦ ἐπιτρέψαντος πατρὸς κυρίου Νείλου, καὶ τοῖς ἀναγνῶναι μέλλουσιν ἐν τῇδε τῇ θεοπνεύστῳ βίβλῳ ἀμήν. ἥτις πεπλήρωται ἐν ϛυλδ' ἔτει μηνὶ Νοεμβρίῳ κζ. ϛ τῆς ἑβδομάδος ἡμέρᾳ. Hoc est: *Memento Domine Jesu, Pauli qui hæc scripsit, & largire ipsi patientiam & humilitatem, quibus, misericordia tua interveniente, salutem consequi valeat, precibus Patris Domini Nili, qui hæc scribere jussit, & eorum qui hunc librum assistante numine scriptum lecturi sunt, amen. Is absolutus fuit anno* 6494. *mundi, id est, Christi* 986. *mensis Novembris* 27. *feria hebomada sexta.* Sub ipsis igitur Monasterii primordiis codex, jussu Nili fundatoris, exaratus est. Nullum vidi Isidori Pelusiotæ codicem tantæ vetustatis.

Codex membranaceus operum S. Maximi in Monasterio Cryptæ-Ferratæ opera S. Maximi complectens, hæc habet in fine. ἔτει ϛφ. ἰνδ. ε. Λουκᾶς ἡγούμενος μονῆς τῆς λεγομένης τοῦ ἁγίου πατρὸς Ζαχαρίου εἰς τὸ Μερκούριον, μηνὶ Νοεμβρίῳ ἰκάδι χιόνῃ δικαμανίᾳ κεκοίμηται, ἡμέρᾳ σαββάτου, καὶ κάτωκισται ἐν τῷ νάρθηκι τοῦ ἁγίου ἀγγέλου ἐν τῷ λεγομένῳ Βασιλικαίᾳ σὺν Βαρνάβᾳ τῷ ἡγουμένῳ, καὶ Νεοφύτῳ τῷ Καλλιγράφῳ καὶ Θεογνώστῳ τῷ πολυμαθῇ (*sic*) καὶ Ναυκρατίῳ, καὶ Ἀνδρέᾳ καὶ Μαρκιανῷ τοῖς ἀδελφοῖς. ὁ λοχθεὶς καὶ τὴν βίβλον ἔγραψε ταύτην. *Anno mundi* 6500. *scilicet Christi* 992. *indictione quinta, Lucas Præfectus Monasterii, quod vocatur sancti Patris Zachariæ in Mercurio, mensis Novembris vigesima, cum jam decem illius anni menses exacti essent, obdormivit die Sabbati, & sepultus est in Narthece, sive in vestibulo S. Angeli, qui locus dictus est Ballelucium, cum Barnaba Præfecto & Neophyto Calligrapho, Theognosto eruditissimo viro, Naucratio, Andrea & Marciano fratribus. Is, qui supra memoratus est, hunc librum scripsit.* D. Masson vir doctus, & in Chronologicis rebus peritus, ubi nos legimus χιόνῃ δικαμανίᾳ legendum esse putat χρόνῳ διχομηνίας. *Plenilunii tempore.* Utra lectio sit amplectenda videant ii quibus ipsum codicem consulere licet.

In codice XI. sæculi membranacen, exstant varia Joannis Damasceni opera Philosophica & Theologica.

In alio codice X. sæculi membranaceo, Da-

masceni item opera quædam.

In alio XI. fæculi Rituale Græcorum, in Euchologio a Goaro cusum, & notis illustratum.

In alio codice recentiori, qui fuit olim Cardinalis Bessarionis Ascetica quædam. Ad calcem vero legitur Epistola Chrysoloræ ad Antonium de Asculo, & responsum Antonii ad Chrysoloram.

In alio codice Græco membranaceo XIV. fæculi : *Expositio accuratissima divinorum Psalmorum ex diversis Patribus & sanctis Magistris collecta.*

Catalogus Codicum qui exstabant in Hospitio Congregationis S. Mauri Romæ.

Pomponii Læti de Legibus.

Leonardi Lucensis Medici clarissimi qui XV. fæculo vixit, Oratio funebris per D. Callistum Laudensem Canonicum Reg. Augustinianum.

Homilia venerabilis Pauli Diaconi in Dominicam XXII. post Pentec. *Init.* Præsens S. Evangelii Lectio quam nunc, &c.

Homil. Guaiferii Cassinensis in Adventum Domini. *Init.* Verba S. Evang. Fr. dilectissimi, magisteria.

Epist. Commonitoria Donati Monachi ad Justum Monachum. *Init.* Licet omnino non dubitem.

Pauli Diaconi Monachi aliæ Homiliæ.

Vita Nicolai de Renzo Italico vulgari idiomate.

Historia brevis Imperatotum a Julio Cæsare ad Sigismundum scripta anno 1466. per Albertum.

Vita Aristotelis per Franciscum Gaspar Stem de Nuremberga anno 1466. XIV. Junii.

Lib. Benedictinorum, Regulam & Ordinem reliquis omnibus potiorem arctioremque esse. Licet quæstio vana & inutilis videatur a viro tamen docto concinnata nec indigna quæ legatur.

Constantini Cajetani, De religiosa S. Ignatii Fundatoris Societatis Jesu per Benedictinos Patres instructione concertatio.

Diarium amplissimum Pauli Alaleonis a die XV. Decembris 1582. sub Pont. Greg. XIII. usque ad Pontificatum Sixti V. Est spissum volumen.

Liber Medicinæ XIV. fæculo confectus. [*Init.* De Pistoya Yesu Filii Hali respondendo de hoc quod quæsivit unus ex Discipulis suis de cognitione infirmitatum oculorum.

Item Magistri Raynerii de morbis oculorum.

Item Michaëlis de Orto de Aritio de argumento eodem. Quodam loco legitur iste liber est mei Symonis de Fala oculistæ.

Item de Herniis & modo educendi lapidis ex vesica.

Lithurgia Syriaca Latine versa.

Codex XV. fæc. Auli Persii Flacci Satyræ. Brevis vita istius Poëtæ. Annotationes in ejusdem Satyras. Aliquot Epitaphia per Fulgentium Statium. Marci Aurelii Martialis vita. Carmina & vita Sapphûs.

Taxationes Romanæ omnium per orbem Episcopatuum, Abbatiarum.

Item Taxationes literarum Apostolicarum.

Opera pia, & Revelationes S. Brigittæ in membrana fæc. XV.

Terentius XV. fæculo.

Epistolæ Phalaridis Latine in fine Epistola Francisci Aretini Francisco Patavino (*sic*) Scripsisti ad me, Francisce Paravine, vir eximie : ut Epistolas Phalaridis quas paulo ante e Græco in Latinum eduxeram ad te mitterem. Qua ex re quanti me faciat humanitas tua ostendis? qui res meas licet incultas pro tua in me benevolentia quæ a docto ore tuo legerentur digna duxisti. Ego etsi ante acceptas literas tuas de iis ad te mittendis cogitassem : destiti tamen ne arrogantiæ arguerer qui eas ad talem virum mittere auderem. Nunc cum sponte tua petas, tam libenti animo ad te mitto, ut non dare, sed accipere Beneficium mihi videar, nam si à subtili & perspicaci ingenio tuo laudabuntur, eas in medio ausus proferre, doctorum judicium non amplius formidabo.

Pauli Sytricolæ Nomentani poëmata Latine XIV. fæculo.

Jacobus Severianus de Disciplinis variis.

De primordiis Ordinis Monris-Oliveti.

Erectio Monachorum Ordinis S. Benedicti in Scotia.

Commentarii in Psalmos S. Romualdi ut putatur fragmentum.

Variæ Lectiones & Fragmenta Anastasii Bibliothecarii.

Historia Romana Donati de Chalentino XV. fæculo.

Vitæ SS. compendio scriptæ a viro S. Antonii Patavini æquali qui de festo Conceptionis Beatæ Virginis hæc habet.

Conceptio Beatæ Mariæ Virginis.

Conceptio Matris Dei a plerisque solemniter celebratur, sicur ipse præsens Romana Curia nec inhibente in Cathedrali Ecclesia Anagniæ fieri vidi, sentiant alii quod placet, dicam ego quod sentio; sive per occasionem, sive ex caritate, sive quocumque alio modo Maria prædicetur & laudetur in hoc gaudeo & gaudebo. Nec causam video cur illam Conceptionem non dicam venerabilem, &c.

Mss. Gr.

In aliqua Bibliotheca Romana, cujus nomen excidit.

Æschyli poëmata cum glossis.

Agathemeri Geographia, & Gregorii Themistæ quædam.

Andronicus de affectibus, & Nicephori Blemmidæ Geographia Synoptica.

Anonymi enarrationes de mundi creatione.

Anonymus in Jus Civile, Codex optimæ notæ in Pergameno, in fol. sed absque initio aut fine. Δ. Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τοῦ δ' στοιχείου. Περὶ δ' ἀπαιτημάτων ἐν πράγματι ἀνοῦ[illegible] γινομένων. ὅτι κα[illegible]λογίζεται τῷ νομῷ τὰ παρ' αὐτοῦ δ' ἀπαιτηθέντα πρὸ τῆς [illegible]ξεως.

Anonymi supplementum Dialecticorum Corinthi.

Anonymi Physiologia de avibus.

Anonymi varii de Musica, Astronomia, & Astrologia.

Anonymus in Philostrati imagines.

Anoymi

Anonymus in Oppianum.
Anonymus in Epigrammata variorum.
Antipater de Legibus.
Michaëlis Proconsulis carmen Græco.
Codex bonæ notæ in 8°.
Apollonii, & Democriti & aliorum Chrysopoeïa.
Apollodorus Atheniensis de fabulis Gentilium.
Aphthonii Progymnasmata.
Arsenii Poëtica.
Augustinus ad Paulinam de visione Dei.
Balsamon in Canones.
Boëtii Dialectica.
Byzantinæ Chronicæ compendium.
Callimachi carmina.
Chrysobulla & Argyrobulla Imperatorum Græcorum.
Chrysostomi varia.
Claudii Ptolemæi Harmonicon.
Cleomedis libri duo de speculatione.
Cotronus de pulchritudine, & Herennius de Astrologia.
Cyri Constantini Armenopuli epitome SS. Cannonum.
Diodori Siculi Historia Romana.
Dionis Historia Romana.
Diophanis Alexandrini Arithmetica.
Dionysius Areopagita * & Oemmerig in Apocalypsin.
Dionysii Diaconi Dioptra.
Euripidis Orestes.
Eusebii plura volumina.
Explicatio grammatica in Demosthenis orationes.
Geminus in Phænomena.
Gemisthus Pletonus pro Platone.
Georgii Tharasii Syncelli Historia imperatorum Romanorum.
Georgii Codini Chronicon Byzantinum.
Georgii * Fautzæ Chronicon.
Georgii Pachymerii Physica.
Gregorii Cyprii epistolæ.
Herennii Metaphysica.
Hermolai Historia naturalis.
Hieronis Alexandrini Physica & Mathematica.
Hismenii & Hismeneæ amores & imagines Philostrati.
Jamblicus de Sectâ Pythagorica.
Incogniti epistolæ miscellaneæ, morales.
Joannis Camateri compendium astrologiæ judiciariæ.
Joannis Canabucensis Miscellaneæ, &c.
Josephi Bryennii & Synesii epistolæ.
Isaacii Tyri Sermones & variorum Miscellanea.
Isidori Pelusiotæ, Synesii & Libanii epistolæ.
Justiniani Instituta.
Leon in Instituta, Codicem & Digesta.
Leontius de avibus.
Lycophronis Alexandra.
Olympiodorus in Platonis Gorgiam.
Onosandri Strategica.
Oppiani Halieuticon, &c.
Origenis Philosophumena & Philocalia; & Melesius de natura hominis, & Galenus de facultate alimentorum.
Photii Canonum Syntagma.
Planudis varia.
Photii Nomocanon cum comment. Balsamonis.

Platonis Gorgias cum scholiis.
A Plotini Enneas.
Polieni Stratagemata.
Porphyrius in Aristotelis Organum cum Glossa Ammonii.
— de abstinentia ab esu animalium.
Pselli varia.
Rufus Ephesius de partibus humani corporis.
Sexti Empirici opera.
Simplicii Philosophia Physica.
— Commentaria in Aristotelem de cœlo.
Syntagma canonum Photii.

Anastasii Germonii J. C. Archidiaconi Taurinensis & in ejusdem civitatis gymnasio juris Pontificii Interpretis, Animadversionum tam ex jure Pontificio, quam Cæsareo, Libri duo. Augustæ Taurinorum 1586. *in folio.*
B
J. Erpoldi Lindenbrogii Scriptores Septentrionales, Hamburgii 1706.
Petri Lambecii rerum Hamburgensium, liber II.
Na. In catalogo Librorum a Lambecio promissorum, inter jam absoluta, Libanii Sophistæ duodecim epistolæ elegantissimæ, ineditæ; decem ad Aristænetum, duæ ad Entrechium & Acacium.
Na. Inter scripta jam affecta & brevi absolvenda, dissertatio de abusu Typographiæ & Negotiationis Librariæ.
Ulrici Obrechti Academica, Argentorati 1704. *in quarto.*
C
Dissert. 21. Sacra Termini.
Petrus Pithoeus, adversariorum Subsecivorum lib. 11. cap. 4. apud Alphenum in L. Cæsar. *avehendi* verbum reponendum restituendumque censet.
Ibid. cap. 12. de cancellis & Cancellarii nomine.
Variæ lection. emendat. & notæ in Quintiliani declamationes.
Joachimi Stephani J. C. Libri 4. de Juridictione Judæorum, Græcorum, Romanorum & Ecclesiasticorum, Francofurti 1661. *in* 8o.
Franc. Balduinus ad Leges Romuli & Legem XII. tabularum.
Na. Ejusdem de nova juris civilis demonstratione singularumque ejus partium consideratione. Lugduni apud Gryphum 1550. *in fol.*
D
— In Legem septimam Romuli, DEOS PEREGRINOS PRÆTER FAUNUM NE COLUNTO... Graviter quoque veteres Romanos judicasse, Scribit Marcus Tullius, confusionem esse religionum, aut novos, aut alienos deos coli. ... *Separatim nemo habessit deos, Neve novos, sed nec advenas nisi publicè adcitos, privatim colunto.*
Corpus Juris, Lugduni apud Hugonem & » Hæredes Æmonis a Porta 1548. In præ» fatione Hugonis a Porta: Cum superio» ribus hinc annis divini humanique juris » volumina ex officina nostra sæpe prodie» rint, ea cura dexteritateque tractata, ut » nihil illis hoc in genere neque ornatius » neque absolutius fieri posse videretur; » nunc tamen, &c.
E
Originum ac Germanicarum antiquitatum

Libri; Leges videlicet Salicæ, Allemannorum, Saxonum, Anglorum, Thuringorum, Burgundionum, Francorum, Ripuariæ, Boiariorum, Westphalorum, Werinorum, Frisionum, Longobardorum, Theutonum; operâ Basilii Jo. Herold. Basileæ 1557. Per Henricum Petri, *in folio*.

Caroli Magni & Ludovici Pii Christianissimorum Regum & Impp. Francorum capitula sive leges ecclesiasticæ & civiles, ab Ansegiso Abbate & Benedicto Levita collectæ .... adjectis eriam aliis eorumdem Regum & Caroli Calvi capitulis; Parif. 1588. in 8.o

Testimonia capitulis præfixa .... Imperator Carolus Lib. II. Leg. Longobard. Tit. 56...... Romani, successionis secundæ quam Legem habeant ...... & quando jurant secundum legem suam, jurent & alii similiter ..... & Longobardos illos convenit similiter componere. De cæteris vero causis communi lege vivamus, quam Domnus Carolus excellentissimus Francorum atque Longobardorum Rex in Edictum adjunxit.

Joannes VIII. PP. in Concilio Tricassino mentionem facit Legis Justiniani. V. qua ætate.

Antiquæ Burgundionum Leges, *in* 12.o

Albertinus de Rosato ad Rubricam, *Soluto matrim.* .... Et est notandum, quod Imperator (Justinianus) invocavit nomen Domini, & sic fuit Christianus, ut dicit Bartholus, &c. Et tangit pulchram dubitationem Bartholus in Rubrica 1. *Horum qualiter*, hoc est possibile quod invocatio Jesu Christi hic fuerit facta, cum omnes istæ leges fuerint per Paganos & Agarenos compilatæ.

INDEX SCRIPTURARUM EXISTENTIUM IN CASTRO S. ANGELI IN CAMERA THESAURARII.

Quem accepimus a Domino Josepho Avril, nunc Corbeiæ Priore. Quæ in fine cujusque articuli ponuntur nonnisi in ipso loco possunt intelligi.

Subscripta XII. Privilegia erant olim in sacculo lineo in capsa Penetranis (sic) Palatinæ nunc Bibliothecæ & demissa jussu summi Pontificis Leonis decimi, relata sunt in arcem sancti Aigeli à fratre Zenobio Accianolo Bibliothecario Apostolico, & distributa in sacculos varios secundum provincias, & materiam prout in Scrinio ferrato.

1. Privilegium græcum in Membrana violacei coloris scriptum Græcis & Latinis litteris aureis, quo Joannes Imperator agit de unione Orientalis Ecclesiæ cum Roma.

2. Privilegium Græcum in membrana violacei coloris scriptum litteris aureis Græcis & Latinis, quo Imperator hortatur Ecclesiam ut Regem Francorum inducat ad expeditionem contra Soldanum & ad ejus liberationem.

3. Privilegium Latinum in membrana violacei coloris, scriptum litteris aureis, quod est Othonis Imperatoris de terris Ecclesiæ ditionis: olim habuit Sigillum aureum, nunc eo caret.

4. Juramentum Caroli IV. Imperatoris post Imperiale diadema susceptum, quo exprimuntur terræ ditionis Ecclesiæ, & Ecclesiæ confirmantur, habet aureum sigillum.

5. Juramentum ut supra Caroli IV. de terris Ecclesiæ pariter cum sigillo cereo.

6. Juramentum obedientiæ Henrici Imperatoris confirmationis terrarum Ecclesiæ, est transsumptum.

7. Ratificatio recognitionis patrimonii per Rodulphum Imperatorem facta cum sigillo aureo.

8. Renovatio Juramenti ante Imperium præstiti, per Rodulphum Imperatorem, cum sigillo aureo.

Privilegium Othonis IV. Imperatoris de terris Ecclesiæ Romæ cum Bulla aurea.

10. Bulla Benedicti Papæ vetustissima.

11. Bulla Nicolai Secundi pertinens ad Beneficiatos S. Petri de urbe.

12. Bulla Julii II. super taxis & emolumentis Officialium Curiæ, data Romæ ann. 1512.

Distributio supra scriptorum privilegiorum est modo subscripto; primum & secundum sunt in sacculo scripturarum Græciæ.

Tertium, quartum, 5. 6. 7. 8. 9. sunt in sacculo eodem lineo quo prius erant * 53. posito in sacco minori privilegiorum Imperialium.

Decimum 11. 12. sunt in sacculo scripturarum Curiæ Romanæ & urbis Romæ.

Romanorum Imperatorum, Regni Neapolis & Trinacriæ, Græciæ, Armeniæ, Rhodi, Arabiæ, Turchiæ, Ungariæ, Bobemiæ, Austriæ, Franciæ, Angliæ, Hiberniæ, Aragoniæ, Hispaniæ, Corsicæ, Sardiniæ, Civitatum Italiæ sub Dominio Ecclesiæ. Civitatum Italiæ extra Dominium Ecclesiæ Romanæ, & urbis Romæ, Syndicatus Terrarum Romanæ Ecclesiæ. Sunt numero XII. sacculi, nam duo sunt Romanorum Imperatorum, duo regni Neapolis & Trinacriæ, aliarum materiarum singuli sunt. (*sic*)

In Nomine Sanctissimæ Trinitatis.

Index.

Scripturarum quæ sunt in scrinio facto in castro sancti Angeli de urbe factus a me Zenobio Acciaiolo ordinis Prædicatorum Bibliothechario Apostolico. Cœptusque die 6. Decembris 1518. sub Leone X. Pont. Max.

Distributæ sunt in sacculos proprios secundum Provincias & Materias.

1. 97. Literæ Joannis Palæologi Græcorum Imperatoris Græce & Latine conscriptæ ad Eugen. IV. anno Domini 1433. ante Concilium quod postea Florentiæ celebratum fuit de concordia Orientalis & Occidentalis Ecclesiæ cum Bulla aurea, serico rubro subscripta manu Imperatoris. 1433.

2. 98. Literæ Belæ Regis Ungariæ ad Gregorium cum Bulla aurea cum serico viridi, & rubro, datæ in Zolum (*sic*) anno Domini 1238. quibus se excusat, quod ad Mandatum Sedis Apostolicæ non teneatur occupare terras, &c.

3. 99. Literæ Belæ Regis Ungariæ ad I.... cum Bolla aurea & serico violaceo, datæ intus apud Phizergum anno Domini 1260. 5. Kal. April. Continent petitiones secretas, quas facere debebat Magister Ladislaus Clericus D. Regis tempore obedientiæ foris datæ 1265. 5. Kal. Augusti.

4. 100. Literæ Belæ Regis Ungariæ cum Bulla aurea serico albo & violaceo ad Papam S. L. (*sic*) datæ in 3. Id. Novembris non expresso anno. Supplicat mitti sibi auxilium contra Tartaros Reges. * Apostolico sive Jo. de Gandavo in 26. Quinternione. Sic.

5. 101. Literæ Belæ Regis Ungariæ cum Bolla aurea serico rubro & flavo datæ in Znlum 16. Kal. Octobris sine anni data, sup. Matrimonio contrahendo, inter filiam Regis prædicti, & nepotem D. Joannis.

6. 102. Literæ Belæ Regis Ungariæ cum Bulla aurea serico rubro ad J. datæ apud Castrum ferreum sine anno, credentiales (*sic*) in Jacobum ministrum fratrum Minorum.

7. 103. Literæ Belæ Regis Ungariæ cum Bulla aurea serico albo & violaceo ad J. . . datæ 3. Idus Novembris sine anni data & loci credentialis (*sic*) in Episcopum quinque Ecclesiarum B. & Comitem Simonem. Registro Apostolico sive Jo. De Gandavo in 26. quinternione.

8. 104. Literæ Belæ Regis Ungariæ cum Bulla aurea serico flavo & rubro ad J. dat. in Insula Leporum 1. Id. Maii non expresso anno, conqueritur quod Papa non confirmavit postulationem factam de Episcopo Celeo (*sic*) ad Ecclesiam Apromostensem (*sic*) collaris per Martinum in primo vol. fol. 37. primo lib. fol. 37.

9. 105. Literæ Belæ Regis Ungariæ cum Bulla aurea serico rubeo. dat. in Castro Isacra ac (*sic*) anno Domini 1265. Idus Octobris, credentiales (sic) in fratrem Paulum ordinis Minorum.

11. 107. Literæ Belæ Regis Ungariæ cum Bulla aurea serico viridi, sive flavo ad J. dat. apud . . . Id. Septembris sine anno pro postulationis confirmatione cujusdam in Episcopum A Johannem. (*sic*)

12. 108. Literæ Belæ Regis Ungariæ cum Bulla aurea serico viridi ad J. datæ in Camera X. Idus Octobris sine anno, super confirmatione postulationis Archiepiscopi Eclosanensis ad Ecclesiam Strigoniensem.

13. 109. Liter Federici Imperatoris cum Bulla aurea serico viridi & albo ad Gregorium IX. dat. 9. Decembris sine anno, committit Papæ Gregorio moderationes dotis matrimonii contrahendi inter se & sororem regis Angliæ in privilegium suum signatum per R. collatio per Logenens in primo vol. fol. 14.

14. 110. Literæ Boadmundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea serico rubro ad Alexandrum quartum dat. 1257. die 16. Junii apud Vindiltre B (*sic*) quibus petit confirmationem Regni Siciliæ, collat. per Jo. Geron. & Marinum in prim. vol. fol. 45.

15. 111. Literæ . . . . Regis Boëmiæ cum Bulla aurea serico rubro ad Innocentium, quibus petit separationem Matrimonii per sententiam inter se & uxorem in privilegium suum signat. primo.

16. 112. Literæ Regis Armeniæ cum Bulla aurea serico flavo & rubro, sine data loci & temporis, ad Innocentium III. super recuperatione Civitatis Antiochiæ, & quod ejus nepos sit princeps dictæ Civitatis.

17. 113. Literæ Geagari (*sic*) Regis Bohemiæ cum Bulla serico rubro sine data loci & C temporis ad Honorium III. quibus se excusat de calumnia sibi imposita contra Ecclesiasticam libertatem collat. Per Marinum fol. 150. prim. volum.

18. 114. Literæ Caroli Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea serico flavo & rubro dat. in Perpignano ann. 1295. quibus confitetur se recepisse a Bonifacio VIII. septem millia librarum Turonensium parvarum Registrata in Cancellaria.

19. 115. Literæ Regis Armeniæ L. cum Bulla aurea serico flavo & rubro, sine data loci & temporis ad Innocentium V. quibus scribit Nepotem suum admissum fuisse in Comitatu Antiochiæ.

20. 116. Instrumentum Federici Imperatoris cum Bulla aurea serico viridi & rubro ad Gregorium IX. datum apud Castrum Joannis ann. 1233. die 4. Augusti, quo se obligat D suis stipendiis mittere quingentos Equites ad biennium pro subsidio terræ prædictæ.

21. 117. Literæ Caroli Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea serico flavo & rubro ad Bonifacium VIII. dat. 1295. quibus confitetur se recepisse a Papa 25. millia marcarum argenti. Collat. per Jo. Geron. & Marinum primo vol. fol. 183.

22. 118. Literæ Federici Imperatoris cum aurea Bulla serico violaceo quibus profitetur obedientiam Innoc. IV. tunc Electo. Dat. apud Beneventr. 26. Junii sine anno in privileg. sign. per H. & C. Registr. a Præfato Jo. De Gandavo in 15. quinternio.

24. 120. Literæ Regis Armeniæ cum Bulla aurea serico flavo sine data loci & temporis ad Innoc. III. quibus queritur de Legato E Cardinali in causa quam habuit Nepos Comes Antiochiæ contra Cardinalem.

23. 119. Litteræ Regis Armeniæ cum Bulla aurea ferico flavo fine data loci & temporis ad Innoc. III. quibus conqueritur de Legato io caufa ipfius regoi & communitatis.

25. 121. Literæ io papyro cum bulla aurea, rubro fcriptæ Literis igootis, & videntur infcribi Innocentio Papæ.

26. 122 Literæ Joannis Paleologi Græcorum Imper. eum Bulla aurea fericu violaceo Scriptæ Græce & Latine ad Innocentium VI. anno Dom. 1365. die 15. Decembris, quibus promittit obedieutiam pro fe & fubditis fibi populis Papæ & Sedi Apoftolicæ.

27. 123. Literæ Caroli Secundi Regis Siciliæ eum Bulla aurea ferico flavo & rubro ad Nicolaum IV. dat. ann. 1289. 13. Kal. Julii, in quibus continentur conditiooes & pacta utilia pro Eeclefia, cum quibus fupradictus Carolus primus regnum acceperat & funt duplicatæ ejufdem tenoris, exceptis datis.

28. 124. Privilegium Caroli Regis Siciliæ cum Bulla aurea ferico flavo & rubro feriptum Romæ 8. Idus Julii ann. D. minus expreffo. Sed anno primo fui regni, in quo privilegio continentur multa in favorem Beneventanæ urbis.

29. 125. Inftrumenrum Federici Imperatoris cum Bulla aurea ferico rubro decoloratum, fact. juxta Romam in Monte Gaudii an. Dom. ...... 8. Idus Augufti. Conrinet de tranflatione Corporis S. Bartholomæi in urbe cum fubfcriptis teftibus Ecclefiafticis & Laicis magnæ authoritatis.

30. 126. Literæ Caroli Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea ferico flavo & rubro ad Booifacium. Dat. Neapoli ano. 1303. die 8. Septemb. Conrinent æftimationem cenfus collat. per Joannem Geron. & Marinum.

31. 127. Literæ Regis Roberti cum Bulla aurea ferieo flavo & rubro. Dat. Neapoli anno 1435. die 25. Junii. Continent homagium & juramenrum fitæ fidelitaris ex commiffione Benedicti XII. in fecundo vol. fol. 24. Collat. Phil. de Ponte Curco.

32. 128. Inftrumentum Alphonfi Regis Aragonum eum Bulla aurea ferico rubro & flavo, tempore Benedicti 12. factum Barchinone anno Domini 1335. 4. non. Octobris. Continet de Vaffallagio Sardiniæ & Corficæ & de bæredibus per lineam fæmininam. Collat. Marinus in fecundo vol. fol. 259.

33. 129. Literæ Henrici Imperatoris eum Bulla aurea ferico flavo, & rubro Sigillo. Dat. in Lateran. ann. 1312. 30. Kal. Julii fact. tempore Clement. V. Continent formam juramenti quam præftant & coronationem, & funt ejufdem tenoris. Collat. Joan. Geron. & Marin. in primo vol. fol. 288.

34. 130. Literæ Caroli Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea ferico flavo & rubro ann. Domini 1303. die decima Decemb. ann. regni fui 19. de prorogatione fibi facta per Benedict. PP. XI. de quadam Rata Cenfus fibi debiti .... Collat. Joan. Geron. primo vol. fol. 159.

35. 131. Concordia Orientalis Ecclefiæ cum Romana cum Bulla aurea Græca ferico violaceo, fcripta literis Græcis & Latinis cum fubfcriptionibus Prælatorum. Facta Florentiæ an. Dom. 1439. fub Eugenio Quarto & Joan. Paleologo Imp. prid. nonas Julii. Subfcripta manu Imperatoris litteris rub. eum Bulla plumbea Papæ.

36. 132. Concordia eadem ficut fuperius earumdem Ecclefiarum cum Bulla aurea Græca, & plumbea Papæ Eugenii IV. Dat. eodem die & loco.

37. 133. Inftrumentum Reginæ Joannæ cum Bulla aurea ferico flavo & rubro, tempore Gregorii XI. factum ann. 1378. ultimo Martii. Continet qualiter dicta Regina feparavit regnum Trinacriæ a regno Siciliæ, ut dehinc daret Rex Trinacriæ, Ecclefiæ Romanæ decem Floren. Cenfualium, qui deducuntur de fumma 40000. Florenorum debitorum per eamdem Reginam. Collat. Marinus, tertio vol. fol. 310.

38. 134. Inftrumentum fcriptum Græce & Latine cum Bulla aurea Græca ferico cyaneo obfcuro. Factum Romæ ann. Domini 1369. tempore Urbani V. in quo eft confeffio fidei Catholicæ fecundum formam Romanæ Ecclefiæ facta a Joanne Paleologo Græcorum Imperatore XVIII. die Octobris ejufdem anni fubfcripta manu Imperat.

39. 135. Inftrumentum Reginæ Joannæ cum Bulla aurea ferico flavo & rubro. Factum an. 1372. die 2. Januarii, in quo dicta Regina facit homagium Papæ Greg. XI. Collar. per Marinum in 30. vol. fol. 198.

40. 136. Literæ parenres Caroli Secundi cum Bulla aurea ferieo flavo & rubro. Dat. apud S. Sabinam ann. Domini 1295. die 17. Febr. quibus confirmat pacta utilia pro Romana Ecclefia & conditiones fub quibus pater fuus recepir regnum Siciliæ a Clem. IV. primo vol. fol. 58.

41. 137. Inftrumentum Latinum cum Bulla aurea Græca ferico violaceo, factum Conftantinopoli anno ab orbe condiro 6785. menfis Aprilis, quo Andronicus Imperator, Angelus Comnenus Dux Paleologus, confitetur Fidem Catholicam fecundum formam Romanæ Ecclefiæ ficut & pater ejus Michaël fecerat fub Gregorio.

42. 138. Literæ Regis Ferdinandi cum Bulla aurea gravi ferico flavo & rubro. Dat. Neapoli ann. 1472. die decima fexta Martii quibus agit gratias Sixto quarto de remiffo fibi cenfu per omnem vitam fuam.

43. 139. Literæ Joannis Paleologi Imperatoris Græcorum cum Bulla aurea ferico cyaneo, obfcuro. Dat. Rom. 1370. die.....Januarii anno 8. Urbani V. quibus confitetur in Catholicis articulis fe Romanam fequi Ecclefiam. Et funt fcriptæ manu fua litteris Græcis rubris, fed Confeffio eft in lingua Latina. Collat. per Joannem Geron, tertio vol. fol. 19.

44. 140. Literæ Henrici Imperatoris cum Bulla aurea ferico flavo & rubro ejufdem tenoris & dat. in eodem loco fieut & aliæ quæ funt in hoe indice fub numero 33. 129. de forma obedientiæ in fua Coronatione 1312.

45. 141. Literæ Caroli nati Regis Angliæ cum Bulla aurea ferica & feptem figillis cereis, eum fericis rubeis. Datæ Londini anno Domini 1255. die fexta Novembris in quibus exprimuntur teftimonia quorumdam Prælatorum Angliæ facta quod in eorum præfentiam per *EberifordenfemEpifcopum procuratorem, acceptatæ

acceptatæ ſunt conditiones, appoſitæ per Eccleſiam Romanam. Collatione facta D. Eadmuodo de regno Siciliæ. Collat. per Joannem Geron. primo vol. ſol. 46. *Hæc mendis & erratis plena ſunt.*

46. 142. Inſtrumentum Michaëlis Imperatoris Græcorum Ducæ Angeli Paleologi cum Bulla aurea literis Græcis ſculpta ſerico violaceo in quo confitetur Fidem Catholicam ſecundum formam Romanæ Eccleſiæ ſub Joanne Papa XXI. ſicut antea confeſſus fuerat ſub Greg. X. & abjurat Schiſma. Datum in Conſtantinopoli anoo a mundi creatione 6785. Chriſti 1277. menſis Aprilis in primo vol. ſol. 76.

47. 143. Literæ Caroli Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſerico flavo & tubro. Datæ Pictaviis ann. 1307. die 24. Julii aon. ſui Regni 20. quibus fatetur Clementi Quinto ſe debere ſolvere pro cenſu regni Sieiliæ nonaginta tres mille treceotas & quadraginta uncias auri.

48. 144. Inſtrumentum Alphonſi Regis Aragonum & Siciliæ cum Bulla aurea. Datum Neapoli in majori Eccleſia ann. Domini 1445. die 2. Junii. Conrinet homagium & juramentum cum obligationibus factis ſub Eugenio Quarto poſtquam ab eo inveſtituram accepit dicti regni Siciliæ citra Pharum; & ſericum flavum & rubnim, in tertio vol. ſol. 317. Collat. per Joannem Geron. ſol. 317. ſupra dicto.

49. 145. Inſtrumentum Alphonſi Regis Aragonum & Siciliæ cum Bulla aurea ſerico flavo & rubro. Darum Neapoli 1445. die 2. Junii. Cootinet Vicariatum Beneventi & terram unam ſibi conceſſan ab Eugenio Quarto ſub conditione certi cenſus; in tertio vol. ſol. 317.

50. 146. Inſtrumentum Ferdinaodi Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſerico flavo & rubro. Dat. Puzoli ann. Domini 1459. die 4. Junii. Continet juramentum ab eo factum poſt inveſtituram regni Siciliæ ſub Pio Secundo in tertio vol. ſol. 329. collat. per Joannem Geron.

51. 147. Literæ Federici Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſerico rubro ad Innocentium III. Datæ in Meſſana ann. Domini 1211. menſe Feb. Continent formam electionum ſuper Eccleſiis regni Siciliæ. collat. Joan. Geron, in primo vol. ſol. 45. modus eligendi prælatos Siciliæ.

52. 148. Literæ Caroli Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſetico flavo & rubro. Dat. Neapoli ann. 1306. die 18. Martii ad Clem. V. Continent approbationem gratiæ & dilationis cenſus debiti pro regno Siciliæ. Collat. per B. de Spello in primo vol. ſol. 264.

53. 149. Literæ Michaëlis Imperatoris Græcorum cum Bulla aurea ſerico violaceo. Dat. in Conſtantinopoli ann. a creatione muodi 6785. menſis Aprilis ad Gregorium Papam X. Continent profeſſionem Fidei Catholicæ ab eo factam ſecundum formam Romanæ Eccleſiæ & abjurationem Schiſmatis io primo vol. ſol. 76. collat. L. de Viterbio.

54. 150. Inſtrumentum Federici Siciliæ cum Bulla aurea ſerico flavo & rubro. Dat. Pratoli ann. Domini 1459. die 17. Feb. continet Vicariatum Terracinæ ſibi conceſſum a Pio Secundo ſub conditione certi cenſus m.... Collat. per Joannem Geron. 30. vol. ſol. 339.

55. 151. Inſtrumentum Roberti Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſerico rubio. Dat. Neapoli ann. Domini 1317. die 29. Maii quo approbat homagium & juramentum fidelitatis quod nomine ſuo fecit ſuus procurator Bertrandus de Branico Joanni PP. XXII. collat. Marinus in primo vol. ſol. 308.

56. 152. Litteræ Caroli Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſerico flavo & rubro. Dat. Pictaviis ano. 1307. die 21. Julii ad Clementem V. Continent remiſſionem ſibi factam certarum unciarum auri, in quibus ratione Eccleſiæ tenebatur & obligationes expenſarum in certis uſibus pro quibus idem Rex ſe obligavit & eſt alia litera ejuſdem tenoris magis ſpecificæ infra 15. collat. B. de Spello io primo vol. ſol. 150.

57. 153. Literæ Caroli Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſerico flavo & rubro. Dat. Viterbii nonis Junii anno regni ſui 2. ad Clem. IV. quibus promittit ſub pœna cenſurarum quod cum fuerit permiſſum de Imperatore Canonice electo & approbato, deponit officium conſervatoris Tuſciæ ſibi dumtaxat ad triennium commiſſum a Pontifice. Non eſt data anni.... primo vol. ſol. 156. ..... Collat. per Joaonem Geron. & Marinum.

58. 154. Literæ Caroli Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſerico flavo & rubro. Dat. Marſiliæ anno Domini 1303. die undecima Novembris quibus agit gratias Clementi V. de prorogatione debiti ſibi cenſus uſque ad Feſtum Apoſtolorum Petri & Pauli anni ſequentis, & remiſſione Cenſurarum pro non ſoluto cenſu, primo vol. ſol. 246. collat. per Marinum.

59. 155. Literæ Roberti Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſerico flavo & tubro. Datum in Caſtro de Statia ann. 1330..... die 20. Auguſti. Cooonent quod pro caſſatione ſolutionis cenſus non eſſet regno privatus a Joan. XXII. primo vol. ſol. 223. collat. Joan. Geron. & Matinus.

60. 156. Literæ Caroli Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea ſerico flavo & rubro. Dat. Pictavii ann. 1307. die 20. Jul. Sunt duplicatæ ſub numero ſuperius poſito 152. In hoc indice continet gratiam & remiſſionem debiti cenſus non ſoluti, cum quibuſdam obligationibus expenſarum pro paſſagio Terræ Sanctæ. Quibus ſe obligat ſub Clem. V. Duplicata B. de Spello, primo vol. ſol. 250.

61. 157. Litteræ juramenti Caroli Quarti Romani Imperatoris cum Bulla aurea ſerico flavo ſive viridi maturo. Dat. Romæ poſt ſuſceptam Imperii Coronam ann. Domini 1355. nonis Aprilis ann. primo ſui Imperii In qua deſcribitur forma coronationis, & eſt quadruplicata Bulla, facta ſub Innoceotio Sexto collat. Branus in tertio vol. ſol. 127.

62. 158. Literæ Michaëlis Græcorum Imperatoris cum Bulla aurea literis Græcis impreſſa ſerico violaceo decolorato. Dat. Conſtantinopoli ann. a mundi creatiooe * 6785. Chriſti 1277. meoſis April. Quibus ſub Greg. X. confitetur fidem Catholicam ſecundum formam Romanæ Eccleſiæ, collat. primo vol. ſol. 76.

63. 159. Literæ Joannæ Reginæ Siciliæ & Provinciæ Comitissæ, cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. Neapoli in Monasterio Sanctæ Claræ ann. 1344. die ultima mensis Augusti. Quibus facit homagii juramentum, & vassallagii de regno Siciliæ sub Clemente VI. collat. Marinus tertio vol. fol. 80.

64. 160. Literæ Caroli Quarti Imperatoris cum Bulla aurea serico flavo. Dat. Rom. ann. Dom. 1355. non. April. sub Innoc. VI. quibus continetur forma juramenti post susceptam Imperii coronam & sunt quadruplicatæ collat. Branus, tertio vol. fol. 122.

64. 165. Literæ Roberti Regis Siciliæ cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. in Castro Maris de Statia ann. Domini 1330. die 22. Augusti sub Joanne XXII. Continent idem de verbo ad verbum quod aliæ superius. N°. 155. . . . . collat. B. de Spello, primo vol. fol. 313.

65. 161. Literæ Caroli Quarti Imperatoris cum Bulla aurea serico flavo & nigro. Dat. Romæ ann. Domini 1355. non. Aprilis sub Innoc. VI. Continet juramentum post coronam imperii susceptam. Et his describuntur & confirmantur terræ Romanæ Ecclesiæ, & est quadtuplicata, collat. L. de Viterbio, tertio vol. fol. 130.

66. 162. Literæ Caroli Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. Romæ apud sanctam Sabinam sub Bonifac. VIII. ann. Dom. 1295. die 7. Febr. Continent juramentum fidelitatis & habent multas bonas conventiones pro dignitate & utilitate Romanæ Ecclesiæ, collat. B. de Spello.

67. 163. Literæ Caroli Quarti Imperatoris cum Bulla aurea & cum serico flavo. Dat. Rom. ann. 1355. nonis Aprilis sub Innocentio VI. & continent formam juramenti post acceptam coronam Imperii ut supra, collat. Branus. Bulla inventa est & appensa, tertio vol. fol. 122.

68. 164. Literæ Roberti Regis cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. Grassæ ann. Dom. 1324. die 15. Aprilis sub Joanne XXII. Continent ratificationem cum obligatione de dilatione per Papam facta de LII. mill. & V. unciis aureis quas debet Ecclesiæ pro censu regni solvendo, collat. B. de Spello, primo vol. fol. 313.

70. 166. Literæ Roberti Regis Siciliæ cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. Florentiæ ann. Dom. 1310. die 7. mensis Octobris sub Clem. V. quibus promittit cum juramento se ad jussionem Pontificis dimissurum gubernationem sibi traditam a Pontifice terræ Bertinetii & Romandiolæ. Sunt Duplicatæ ejusdem tenoris, collat. Phil. de Ponte-Curvo, primo vol. fol. 280.

71. 167. Litteræ Caroli Secundi Regis Siciliæ cum Bulla aurea serico, flavo & rubro. Dat. Neapoli ann. 1306. die 15. Aprilis sub Clemente V. Continent juramentum & homagium factum nomine suo per Robertum primogenitum suum Vicarium, collat. per Joan. Geron. & Marinum, primo vol. fol. 242.

72. 168. Literæ Roberti Regis Siciliæ cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. Avenione ann. Domini 1319. die 27. Septembris sub Joanne Papa XXII. quibus agit gratias de rogata solutione debiti census pro regno Siciliæ, collat. per Joan. Geron. & Marinum, primo vol. fol. 305.

73. 169. Literæ Roberti Regis Siciliæ cum Bulla aurea serico flavo & violaceo. Dat. Avenione ann. Domini 1309. die 26. Augusti Regni sui ann. primo sub Clemente V. Continent personale suum juramentum fidelitatis & humagium, collat. Phil. de Ponte-Curvo, primo vol. fol. 268.

74. 170. Literæ Regis Roberti cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. in Castro Maris de Statia ann. Domini 1330. die 20. Augusti, quibus agit gratias Joanni Pontifici XXII. de prorogatione sibi facta in certa forma de 42. unciis in Florenis, collat. per Marinum, primo vol. fol. 324.

75. 171. Instrumentum cum Bulla aurea serico, flavo & rubro factum in Palatio Viterbii. ann. Domini 1276. die 7. mensis Octobris. Continet homagii juramentum factum a Carolo Siciliæ Rege Joanni Papæ XXI. collat. per Jo. Geron. primo vol. fol. 25.

76. 172. Literæ Roberti Siciliæ Regis cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. Neapoli ann. Domini 1317. die penultimo Octobris. Continent ratificationem de prorogatione 24. millium unciarum auri sibi facta per D. Joann. XXII. collat. Marinus, primo vol. fol. 326.

77. 173. Instrumentum scriptum Literis Armenicis, cujus principium Litteris majusculis auratis, & titulus Literis Rubeis sine sigillo serico: quamvis ex foraminibus duobus in capite instrumenti apparet olim fuisse cum aliquo sigillo.

78. 174. Instrumentum Alberti Regis Romanorum cum Bulla cerea, serico flavo & rubro. Dat. apud Norimbergam anno Domini 1303. in Kal. Augusti, sub Bonifacio VIII. & continet quod Reges Romanorum postmodum promovendi accipiunt gladii potestatem ab Ecclesia Romana. Continet juramentum fidelitatis ipsius. Confirmat omnia quæ donata fuerunt a patre suo Ecclesiæ & aliis prædecessoribus, & maxime per Ludovicum & Othonem tempore Paschalis primi prout in capitulis decretorum continetur.

79. 175. Litteræ Caroli Quarti Romanorum Imperatoris ex illis quæ quadruplicatæ sunt. Quæque olim Bullam auream Imperialem fortasse sicut aliæ habuerunt. Sed nunc sunt sine aliqua Bulla & tantummodo cum modico serico flavo, sive taneo & nigro. Dat. sub Innoc. VI. Romæ ann. Domini 1355. nonis Aprilis post Imperiale diadema susceptum. In quibus exprimuntur & confirmantur terræ Ecclesiæ, collat. B. Spello.

80. 176. Literæ Henrici Imperatoris cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. Romæ apud sanctam Sabinam ann. Domini 1312. 2. non. Julii sub Clemente V. Continent ratificationem & renovationem juramenti ante Imperium præstiti per eundem super privilegiis & terris Ecclesiæ conservandis & multis aliis, collat. Marinus, primo vol. fol. 260.

81. 177. Literæ Henrici Imperatoris cum Bulla aurea serico flavo & rubro. Dat. Romæ apud sanctam Sabinam anno 1312. non. Jul. sub Clemente V. Continent annotatio-

nem quorumdam capitulorum promissorum per Henricum eundem Domino Papæ... collat. Joan. Geron. primo vol. fol. 260.

82. 178. Henrici Imperatoris cum Bulla aurea, serico flavo & rubro. Dat. Rom. apud sanctam Sabinam anno Domini 1312. 2. nonas Julii sub Clemente V. & sunt..... & quadruplicatæ. Continent ut supra ratificationem & revocationem juramenti ante Imperium præstiti per eumdem super privilegiis & terris Ecclesiæ conservandis, collat. Jo. Geron. primo vol. fol. 260.

83. 179. Literæ Rodulphi Regis Romanorum cum Bulla aurea serico rubro. Dat. ann. Dom. 1278. 2. Kal. Julii sub Nicolao Papa III. super litteris Romandiolæ.

83. 180. Literæ aliæ Rodulphi Imperatoris cum Bulla aurea serico rubro. Dat. ann. Domini 1278. 2. Kal. Jul. sub Niculao Tertio. Confirmant donationes terræ ut in inferioribus.

84. 181. Literæ testimoniales Astenses & Sabinenses in duabus Bullis cereis serico rubro qualiter receperunt juramentum & literas ab Henrico Imperatore sub Clemente V. Dat. Romæ apud sanctam Sabinam ann. 1312. 6. die Julii.

85. 182. Literæ Henrici Regis Romanorum cum Bulla aurea serico flavo &...... dat. Lausannæ ann. Domini 1310. V. Idus Octobris sub Clemente V. Continent confirmationem donationum terrarum & privilegiorum, collat. Philipp. de Ponte-Curvo, primo vol. fol. 28.

86. 183. Literæ Parvæ Othonis Imperatoris cum Bulla aurea serico violaceo claro, vel rubro decolorato, sine data loci & temporis sub Innoc. VIII. quibus promittit se recuperaturum & defensurum terras Ecclesiæ quas etiam nominat.

87. 184. Literæ juramenti fidelitatis factæ a Federico Secundo Papæ Honorio III. ante coronationem coram nominatis testibus. Dat. Aegnovæ (*sic*) ann. 1219. mensis Septembris. Carent sigillo & serico, sed ex foraminibus apparent olim fuisse cum sigillo.

88. 185. Transsumptum privilegiorum Othonis IV. & Regis Ungariæ factum jussu Benedicti XII. de Archiviis Conventus Assisii, Fratrum Minorum cum Bulla aurea serico rubro, privilegia Othonis continet qualiter ipse remisit Ecclesiæ jus eligendi Prælatos & appellationes Ecclesiasticas, & restituit omnes terras Ecclesiæ quas prædecessores sui occupaverant.

7. 7. (Sic) Privilegia Regis Ungariæ ad Benedictum Papam qualiter ipse adhortatus fuerat ...... Græcorum Imperatorem obedire Ecclesiæ Romanæ. Item quod egit cum Papa ut terræ quæ per eum caperentur, in Provinciis Infidelium primos Prælatos ab electione sua haberent. Item quod Papa mitteret auxilium contra.......

89. 186. Confessio fidei Catholicæ secundum Romanam Ecclesiam facta ab Andronico Græco Imperatore juxta id quod Michaël Pater suus confessus fuit Gregorio Papæ X. Ipse autem fecit sub Joanne XXI. Dat. Constantinopoli ann. 6785. (Christi 1277. (mensis Aprilis, excussum est autem sigillum. Subscripta est Græca confessio manu Imperatoris literis rubeis.

90. 187. Confessio fidei Catholicæ secundum Romanam Ecclesiam facta ab Andronico Græco Imperatore secundum formam Romanæ Ecclesiæ scripta literis Latinis, manu sua literis Græcis rubeis, scripta sub Joanne Papa XXI. prout sub Gregorio X. pater suus Michaël confessus fuit. Est eadem cum superius scripta. Idiomate tantum mutato. Deest & ab hac quoque sigillum, subscripta, &c. licet signa appareant olim appensi sigilli cum serico violaceo.

91. 188. Volumen ex membrana violacei coloris sine Bulla aliqua, cui ita inscriptum est, Literis Latinis atris: Emanuel Rex Græcorum Ecclesiam literis aureis exhortatur ut ad sufficientem Instructionem fidei Catholicæ sibi mittat. Scriptum est autem litteris Latinis aureis Intus: missa mense Januario ab Episcopo..

92. 189. Aliud volumen ex membrana violacei coloris sine Bulla aliqua, cui ita scriptum est literis Latinis atris: Emanuel Rex Græcorum exhortatur Ecclesiam ut Regem Franciæ (*sic*) contra Sultanum accessurum, cui per terram suam victum ministrabat, ab indebitis compescat. Scriptum est autem intus literis Latinis aureis missa mense Martio.

93. 190. Aliud volumen aliquanto majus superioribus ex membrana violacea sine ullo sigillo scriptum literis Græcis aureis cum interpretatione Latina, cui interius inscriptum est literis Græcis aureis majusculis: ad sanctissimum Papam Joannem fidelis Rex Porphygenitus excelsus fortis Augustus & Romanorum Imp. Comnenus. Rescribit autem Papæ laudans ejus conceptum de Ecclesiarum unione, excusans tarditatem suam in rescribendo: mittit ei quædam munera. Datum mense Junio.

94. 191. Literæ Urbani V. cum Bulla ejus plumbea serico flavo & rubro. Dat. Avenione 3. Idus Martii anno non expresso Domini, sed 5. sui pontificatus, quibus primo citat Petrum Aragonum Regem eo quia non solveret census pro regno Sardiniæ.. collat. Luc. de Viterb. tertio vol. fol. 167.

95. 192. Literæ Joannis Papæ XXII. cum sua Bulla plumbea serico flavo & rub. dat. Avenion Kal. Decembris Pontificatus sui ann. XV. continent exactionem concessam Fratri Petro De Corbaria Ordinis Minorum olim Antipapæ mox correcto & sub obedientia Ecclesiæ existente... collat. B. de Spello & Marinus de Monte alto primo vol. fol. 37.

96. 193. Literæ Joannis Patriarchæ C. P. olim habentes Bullam, sed pro nunc modicum fili lanei coloris cerulei, sunt Bullæ scriptæ literis Græcis & subscriptæ manu sua literis majusculis. Dat. ann. ab exordio mundi 6785. Christi 1277. mensis Aprilis ann. sui pontificatus secundo Novemb. 6. abjurato Sclismate profitetur fidem Catholicam secundum normam Romanæ Ecclesiæ.

97. 194. Literæ cum sigillo cereo rubro appensum ad terram (*sic*) ex membrana B. Episcopi Portuensis Legati Papæ Martini IV. Dat. Bononiæ 6. Kal. Febr. ann. pontificatus Martini IV. 3. Continent quod Magister Guilielmus Duranti reddidit septem instrumenta eidem D. Legato D. Petri de Molauris continentia summam stipendiorum pro militibus e

Francia dictis,.. primo vol. fol. 14. collat. Aloyſius de Campania.

98. 195. Inſtrumentum ſine ſigillo treguarum & prorogationis earum per Martinum IV. ſuper Controverſia quæ erat inter nobilem virum de filiis Urſi & Colæ Viterbii occasinne quorumdam Caſtrorum, dat. apud Urbem Veterem 12. Kal. Januar. ann. 1284. collat. Aloyſius de Campania, primo vol. fol. 148.

99. 196. Litteræ Martini IV. cum ſua Bulla ſerico flavo & rubro dat. apud Urbem Veterem ann. primo ſui Pontificatus, 1280. tertio Kal. Martii quibus inſtituit Carolum Regem Siciliæ Senatorem, Urbis Romæ primo vol. fol. 138. collat. per Jo. Geron.

100. 197. Litteræ ſive inſtrumentum cum duobus ſigillis cereis babentibus impreſſum colubrum tortuoſum, id eſt, in ſigno Mediolani ann. 1341. die 6. Martii ſive Maii. Continetur in eo ratificatio, * ſumuntur & abſolutio communium Placentiæ & Laudæ, Cremæ, Catvaſii, Martioengo, Caſtri novi & * Bucæaduæ Caſtrorum pro eo quod adhæſerant Bavaro contra Romanam Eccleſiam ſub Benedicto XII. . . collat Phil. de Ponte Curvo, ſecundo vol. fol. 170.

Separatio regni Siciliæ ab Imperio.

101. 198. Literæ teſtimoniales Cadioalium 54. nominatorum, in ipſis qui interfuerunt, approbantibus Principibus & Prælatis Alemaniæ, ſive renovantibus in Conſiſtorio Lugdunenſi ann. Dom. 1274. die 6. Junii., Sub Greg. X. quæcumque Fredericus Imperator conceſſerat Eccleſiæ de ſeparaoone Regni Siciliæ ab Imperio & aliis ab eo cooceſſis privilegiis ſub Innoc. III. ann. Domini 1220. die 8. Kal. Maii in Francoforti, & habent eæ literæ 15. ſigilla cerea appenſa cum ſerico rubro. Totidem enim Principes cum Prælatis talia approbarunt, collat. per Jo. Geron. primo vol. fol. 61.

102. 199. Reconciliatio communis & habitantium Civitatum Vercellarum in Lombardia, qui excommunicati fuerant, eo quia acceptaverant Bavarum contra Eccleſiam. Dat. ſub Benedicto XII. ann. Domini 1341. die 7. menſis Auguſti, collat. B. ſive L. de Viterbio, primo vol. fol. 417.

103. 200 Tranſſumptum Privilegii Othonis IV. extractum de Archiviis Conventus Aſſiſii juſſu Benedicti XII. de iis quæ Otho conceſſit & promiſit Eccleſiæ Romanæ ſub Innoc. III. ann. 1209. prout ſupra in hoc indice ſub numero 185. cum Bulla cerea ſerico rubro, dat. Aſſiſii ann. 1339. die 2. Martii, collat. per Brunum ſecundo vol. fol. 253.

104. 201. Literæ Urbani V. cum ſua Bulla plumbea ſerico flavo & rubro. Dat. Avenione 3. id. Martii ann. ſecundo ſui pontificatus, quibus minatur excommunicationem Petro Aragonum Regi, & interdictum regno ſuo ſi non reſtitueret bona & jura Eccleſiæ quæ occupaverat in regno ſuo, collat. Aloyſius de Campania, fol. 164. tertio vol.

105. 202. Litteræ cum duobus ſigillis cereis & ſerico rubro Cardinalium P. Epiſcopi Sabinenſis & ſanctæ Mariæ in Aquiro, quæ continent Regem Robertum Siciliæ & Joann. Comitem Gravinæ ejus ſilium mandaſſe per literas ſuis Officialibus, ut ſtatim reſtituerent gubernationem Romandiolæ & Brittonotii Joan. XXII. collat. Phil. De Ponte-Curvo ann. 1323. id. Novembris, primo vol. fol. 309.

106. 203. Tranſſumptum quinque literatum Regis Ungariæ & Othonis IV. Regis Romanorum conſentientium ut fierent electiooes Prælatorum per Capitula, eo quia appellationes ad Eccleſiam Romanam devolverentur, & multa alia privilegia Eccleſiæ Romanæ coocedentium. Dad. Lugdun. ſub Innoc. IV. idib. Julii Pontificatus ſui ann. 3. Habet boc tranſſumptum Bullam plumbeam Innoc. IV. & hinc & inde appenſa ſigilla cerea cum filo albo 40. id eſt 20. ab una parte & 20. ab altera, collat. B. de ſpello.

107. 204. Tranſſumptum Fredetici Imperatoris, ut Regnum Siciliæ non dicatur eſſe Imperii ſed Eccleſiæ Romanæ. Dat. Agnovæ anno 1224. id. Feb. : . Item alterius privilegii ſimilis Superiori in favorem Eccleſiæ Dat. Argentinæ 1217. Kal. Jul. . . Item alterius privilegii exemplum ſuper quadam diſcordia inter Ludovicum Ducem Bavariæ & Eccleſiam Romanam ſuper quibuſdam tertis pertinentibus ad Eccleſiam. Dat. apud * Ibernen. ſecundo non. Octob. . . Item alterius privilegii quo Fedencus Imperatnr dat Cajetano Conradn filio ſun & vaſſallis Rogerium de Salutio, & Rainonem de Prata qui exiſtente diſcordia inter Eccleſiam & Imperatorem adhæſerunt Eccleſiæ. Dat. apud Colicorpum 1233. menſis Martii ſub Innoc. IV. Dat. Tranſumptum Loc. Lugduni tertio Id. Julii Pontificatus Innoc. IV. ann. tertio, collat. Joan. de Geron. primo vol. fol. 32.

108. 205. Habet hoc tranſſumptum Bullam plumbeam Innoc. IV. cum ſigillis cereis adhuc extantibus 29. filo albo appenſis.

Literæ Clem. V. cum Bulla ſua plumbea ſerico flavo & rubro. Dat. Pictavii 13. Kal. Augnſt. Continent conſenſum Caroli Regis Siciliæ, quod Eccleſia non tenetur ſubire aliquas expenſas pro defenſione regni etiam occaſione præteriti belli, aut ſubiri (*ſic*) & nihilominus Regem Siciliæ debere ſolvere cenſum annuum pro dicto regno. Habcot eæ Literæ ſubſcriptiones 20. Cardinalium collat. Jo. Geron. primo vol. fol. 247.

109. 206. Urbani IV. Literæ cum ſua Bulla plumbea & funiculo albo. Dat. apud Urbem Veterem 13. Kal. Decembris ann. ſui pontificatus tertio, Domini verò, ut putatur . . . . . Continent modificationem quorumdam articulorum ſuper regno Siciliæ & quamdam amotionem tempore Caroli Andegaviæ, ac Proviociæ Comitis tamquam Regis futuri ejuſdem regni. . . collat. L. de Viterbio, tertio vol. fol. 188.

110. 207. Inſtrumentum ſine Bulla continens inquiſitionem factam contra quoſdam Accuſatnres de certis criminibus per D. Manfredum de Vico poteſtatem Cornetanam. Collat. Aloyſius de Campania, primo vol. fol. 213.

111. 208. Inſtrumentum ſine Bulla factum ſub. Urbano Quarto ann. Dom. 1262. die 14. Septembris continet accepram poſſeſſionem Caſtri Orbitelli . . . Collat. Aloyſius de Campania. primo vol. fol. 51.

112. 209. Literæ Urbani IV. cum ſua Bulla plumbea. Dat. Viterbii 7. Idus Decembris ſui

sui pontificatus ann. primo. Continent causam quamdam Abbatiæ & Conventus S. Mariæ Eboracensis, collat. B. de Spello, tertio vol. fol. 163.

113. 210. Instrumentum sive Bulla facta sub Urbano IV. ann. 1262. die 19. Septembris. Continet concessionem Castri Orberelli per Dominam Momatiam uxorem Guglielmi Tusciæ Comitis Palatini D. Uberto sancti Eustachii Diacono Cardinali, collat. Aloysius & Marinus.

114. 211. Instrumentum, sive Bulla facta sub Urbano IV. ann. Dom. 1264. 11. Non. Junii. Dat. Anagnæ. Continet investituram Castellani Rocellariani, collat. Aloysius & Marinus, primo vol. fol. 54.

Indicem superiorem non sum modo prosecutus, quia jam maximam partem adnotavi Privilegiorum, in quibus res arduæ & graves continentur: ne quid tamen desideretur, quod ad notitiam ullam pertineat, omnia privilegia in ferraro serico inventa in saccos distribui pro rerum & Provinciarum varietate, qui sacculi assutos titulos habent, & chartas indices particulares sibi insertas eo modo & ordine quem ex Regione scriptum invenies.

Fundum scrinii ferrari instructum est literis multis papiraceis privatis ad Alexandrum VI. plurimis scriptis olim in sacco lineo positis. Qui nunc vacuus instratus est tribus Registris a Palatina olim confectis (*sic*) in summitate eorum sacculorum, qui duodecim sunt, videlicet sub ejusmodi titulis.

Saccorum colores.

Imperator Romanorum in viridi majore.
Imperator Romanorum in viridi minore.
Imperator Græcorum & Armeniæ,
Rhodi, Arabiæ in fulvo vel leonino obscuro.
Regni Neapolitani & Siciliæ, in viridi.
Regni Neapolitani & Siciliæ, in viridi.
Regni Neapolitani & Siciliæ, in ceruleo vel azzurro.
Franciæ, Galliæ, Hiberniæ & Scotiæ, in viridi.
Ungariæ, Bohemiæ, Austriæ, in fulvo obscuro.
Sindicatuum & censuum oppidorum sub Dominio Ecclesiæ, in obscuro.
Curiæ Romanæ, & Urbis, in fulvo obscuro.
Civitatum Italiæ extra ditionem Ecclesiæ, in fulvo obscuro.

Suprascripta omnia privilegia sunt distributa in saccis lineis cum suis titulis & particularibus indicum Chartis in saccis collatis hoc modo.

In sacco viridi majore Romanorum Imperatorum privilegia sunt hæc. 13. Caroli quorum quatuor cum sigillis aureis, novem cum sigillis cereis.

4. Othonis omnia cum cereis sigillis.

7. Frederici quorum quinque cum sigillis, duo autem carent, sed eorum in altero signa olim fuisse constat.

1. Henrici cum cereis.

2. Alberti cum sigillis cereis.

1. Guglielmi cum sigillo cereo.

Alia ad multos pertinens Imperatores cum sigillo cereo quod est transsumptum.

3. Rodulphi quorum quinque cum sigillis cereis, duo cum plumbeis.

Bonifacii VIII. caret, sed olim habuit.

In Viridi Minore Romanorum Imperatorum.

1. Rodulphi revocatio occupationis Bononiæ & oppidorum Romanæ Ecclesiæ sub Nicolao V.

1. Alphonsi cum sigillo cereo.

1. Alberti cum sigillo cereo.

4. Othonis quorum tria cum sigillis cereis, unum cum aureo.

11. Frederici quorum quatuor cum sigillis aureis, tria cum cereis; quatuor sine sigillis, maximum olim habuit.

13. Henrici quorum septem cum sigillis cereis, quinque cum aureis, unum sine, sed olim habuit.

13. Rodulphi quorum XII. cum sigillis cereis, unum caret, sed olim habuit.

4. Caroli cum sigillis cereis.

I. Venceslai Regis Bohemiæ electi Regis Romani cum sigillo cereo.

4. Ad tres pertinent Imperatores, quorum unum est Henrici, unum Frederici, duo Othonis sine sigillo.

1. Transsumptum in quo Imperator sine nomine declaratur excommunicatus sub Benedicto XII. cum cereo sigillo.

1. Transsumptum pertinens ad Philippum Imperatorem, ad Regem Angliæ & Arragoniæ sine sigillo.

In sacco lineo albo, qui insertus est viridi huic minori Romanorum.

2. Othonis quorum unum est membranæ violatæ scriptum literis aureis, quod olim sigillum habuit aureum sub nostro num. 3. alterum in membrana consueta cum sigillo aureo sub nostro num. 9. 3.

1. Rodulphi cum sigillo aureo sub nostro num. 7. 7.

2. Caroli 4. Cum sigillis aureis sub num. nostro 4. & 5... quorum unum cum sigillo aureo, alterum caret, sed olim habuit, sub num. nostro 6. & 8.

Item Marsupiolum lineum in quo est sigillum aureum Frederici ruptum, filo colligatum, & ducatus unus Venetus auri adulterini.

In sacculo fulvo obscuro tria sunt privilegia Græcorum Imperatorum & Patriarcharum.

Item quæ pertinent ad Rhodios, Armenos, Arabes, Egyptios, Chaldeos & ejusmodi ultramarinas gentes.

6. Michaëlis solius Imperatoris Græcorum quorum quatuor habent sigilla aurea; ex duobus & reliquis alterum habuit, alterum quod est Idiomate Latino caret omni signo sigilli.

2. Andronici simul & Michaëlis in quibus Andronicus confirmat articulus quos de fide Catholica Michaël olim pater suus confessus fuit secundum formam Romanæ Ecclesiæ sine sigillis, quæ tamen olim habuerunt ut ex signis apparet.

1. Andronici solius Epistola Græce scripta quæ inserta est in altero privilegio Andronici.

6. Joannis Paleologi antiqui, quorum tria cum sigillis aureis, unum in modum quinternalis, manu fratris Zenobii Bibliothecarii scriptum sub nostro num. 96. Sumptum ex capsula 96. Duo autem in membranis violaceis scripta literis aureis, quorum alter est sub nostro n. 1. in sacculo.

2. Emmanuelis in membranis violacei coloris scripta literis aureis.

2. Imperatoris non nominati in membranis violacei coloris scriptum literis aureis sub num. nostro 2. in sacculo.

2. Johannis Patriarchæ C. P. quorum alterum est in membrana & olim habuit sigillum. Altera est epistola Latine scripta in papyro & membrana agglutinata cum subscriptione Græca sumpta ex capsula linea sub num. 28. cap.

3. Joannis Paleologi ultimi & de Concilio Florentino sub Eugenio IV. quorum unum habet aureum sigillum, duo.....
& sigillum aureum Græcum & plumbeum Eugenii IV. omnia Græce & Latine scripta.

Sequuntur in eodem sacco transmarinarum Nationum.

4. Rhodiorum Magistri quorum tria cum plumbea Bulla Pauli Secundi, una cum plumbea Benedicti XIII.

5. Armeniorum Regis quorum quatuor signa Latina cum sigillis aureis, unum lingua Armenica cum aureo titulo quod olim habuit sigillum.

1. Epistola papyracea scripta literis ignotis quæ Dalmaticæ videntur ab Innocente cum sigillo aureo, quam cum Armeniorum fasciculo alligavimus.

3. Arabica lingua vel saltem scriptione Arabica sine sigillo.

1. Soldani Latina lingua scripta cum serico rubro ad initium involucri.

3. Sabalcha Patriarcha Orientalis, quorum duo majori ex parte Arabice scripta cum subscriptione Chaldea, unum vero totum mere Chaldee scriptum.

3. Chaldaica tota, quorum unum est Dionysii Episcopi Jacobitarum.

1. Cifra in papyro in modum quinterninnis.

In sacco viridi Regni Neapolitani & Siciliæ.

1. Guglielmi sub Adriano IV. de concordia inter eos facta Beneventi, quod olim habuit sigillum.

Joannæ primæ, quorum duo cum sigillis aureis, unum Bulla plumbea Clementis VI. in quo exprimuntur conditiones quod si Imperator nubat, decedat a Regno Neapoli. Quartum olim habuit sigillum ut ex filo apparet.

13. Roberti quorum novem cum sigillis aureis, tria cum cereis, unum cum plumbea Urbani IV. in quo sunt conditiones quibus Franci acceperunt Regnum Neapoli ab Ecclesia.

1. Caroli Secundi ad Bonifac. de prorogatione census, quod olim sigillum habuit sine sigillo quadrum.

14. Caroli quorum novem cum sigillis aureis, tria cum cereis, unum sine.

In sacculo cerulei coloris Regni Neapolitani & Siciliæ.

2. Edmundi filii Regis Angliæ Regis Trinacriæ, quorum alterum habet sigillum aureum, alterum vero habet & unum aureum & quinque cerea.

2. Petri Regis Trinacriæ cum sigillis aureis.

7. Frederici quorum unum est cum sigillo aureo, unum cum sigillo cereo parvo in Pixide, unum cum Bulla plumbea Bonifacii de reditu Trinacriæ ad Ecclesiam; quatuor sine sigillo quorum tamen unum habuit, & duo sunt transsumpta, alterum ultimum, alterum incertum.

6. Joannæ Reginæ, quorum unum cum sigillo aureo, duo cum cereis, unum sine sigillo, unum cum Bulla plumbea Clementis VI. una prætetea cartula papyracea.

3. Roberti, quorum unum cum aureo sigillo, duo cum cereis.

2. Alphonsi primi cum sigillis aureis.

1. Indulgentia pro capella Alphonsi Secundi sine sigillo.

2. Conventiones Alphonsi Secundi cum Alexandro VI. quorum alterum in membrana quinterni; alterum in modum transsumpti in papyro, & habent insertam....

1. Guidonis Regis Hierusalem utile pro Mafitanis cum Bulla plumbea Caroli Primi Regis & Secundi; sed plura secundi: quorum septem habent sigilla aurea, tria vero cerea, quatuor plumbea. Unum caret sigillo; sed olim habuit: de censu Ecclesiarum Regni sub Nicolao IV. cum sigillo plumbeo.

In sacco viridi 6. Franciæ, Angliæ, Hiberniæ, Scotiæ.

Fides de quingentis ducatis receptis de mandato ducis Andegavensis sub n. 16. capsula.

2. Ludovici Andegavensis de pecuniis quibusdam numeratis cum sigillis cereis.

2. Philippi Regis Franciæ, quorum alterum majus est cum sigillo cereo, alterum vero caret.

3. Franciæ cum sigillis cereis, quorum unum est Nicolai Cardin. Eugenii IV. de pace inter Regem Franciæ, & suos principes & inter regem eundem, & Philippum Ducem Burgundiæ. Alterum est Ludovici Regis Franciæ ad Paulum Secundum, tertium habet responsiones Papæ ad principes Franciæ.

2. Angliæ regnum (*sic*) quorum alterum habet Bullam plumbeam Innocent. IV. alterum sigillum cereum Eduardi.

1. Transsumptum tertium instrumentorum pertinentium ad Reges Angliæ, Scotiæ.

2. Ad Franciam & Angliam pertinentia, quorum alterum habet plumbeam Bullam Bonifac. VIII. & est de induciis inter Regem Franciæ & Angliæ.

1. Transsumptum habens tria instrumenta pertinentia ad Reges Franciæ, Angliæ, Scotiæ sine sigillo.

Donatio Angliæ & Hiberniæ facta a Rege Joanne.

Item Donatio Aragoniæ facta a Rege Petro in concilio Lugdunensi, habet sigilla cerea 40.

& in medio Bullam plumbeam Innoc. IV.

Item simul est Philippi Imperialis relaxatio & restitutio bonorum Ecclesiasticorum & de facultate eligendi Prælatos.

In sacculo fulvi obscuri coloris Ungariæ, Bohemiæ & Austriæ.

2. Transumptum Literarum Regis Ungariæ, quorum alterum habet 4. sigilla cerea & intermedium plumbeum Bullam Innoc. IV. alterum habet cereum unum sigillum.

1. Constitutiones servandæ in Regno Ungariæ factæ Philippo legato sub Nicolao IV. scriptæ in quinterno membranæ, sed imperfectæ & sine tabulis ullove tegumento.

1. De successione in Regno Ungariæ Mariæ Reginæ Siciliæ & Caroli, cum duobus sigillis cereis.

1. Gregorii Regis Bohemiæ cum promissione Regis Mathiæ, Regis Ungariæ, cum sigillo cereo.

2. Ladislai Regis Ungariæ, cum sigillis cereis.

4. Oetgarii (*al.* Ottocari) Regis Bohemiæ, quorum duo cum sigillis aureis, alia duo cum cereis.

3. Caroli Regis Ungariæ, quorum unum habet 9. sigilla cerea; alterum vero unum sigillum cereum, tertium est absque sigillo.

1. Ludovici Regis Ungariæ, cum sigillo cereo.

XI. Literæ Belæ Regis Ungariæ, simul involutæ in una membrana in modum globi, cum sigillis aureis.

In sacco fulvo obscuro, Aragoniæ, Hispaniæ, Corsicæ, Sardiniæ, Canariæ, & Hesperidum.

1. Ad Carolum Regem Aragonum de ereatione Alphonsi filii Regis Aragonum cum plumbeo Nicolai IV.

2. Ad Petrum de Villa-Regali extra fretum Hispaniæ, cum plumbeis Pauli Secundi.

1. Alphonsi Regis Castellæ, cum suo sigillo plumbeo.

1. Ad Constantiam Reginam Aragonum, cum plumbea Bulla Bonifacii VIII.

4. Longi processus contra Petrum Aragonum de Regno Corsicæ, & Sardiniæ, cum plumbeis Urbani V.

1. Bulla Innocentii VI. cum sigillo ejus plumbeo de juramento fidelitatis Petri Aragonum.

1. Breve Alexandri VI. ad Ferdinandum Regem Hispaniæ de accepta ab eo quadam cisera.

8. Petri Regis Aragonum, quorum sex cum cereis sigillis, unum cum aureo sigillo. Reliquum olim habuit sigillum, nunc eo caret, relicto tantum serico flavo & rubro.

1. Tractatus 4. Cardinalium cum hominibus Regis Aragonum de feudo & censu Pisarum, & * Istvæ insulæ, cum quatuor sigillis cereis.

1. Ludovici Principis fortunæ Hispaniæ de Canaria & quibusdam aliis insulis extra fretum Hispaniarum spectantium ad Ecclesiam Romanam, & de ipsarum feudo & censu, cum sigillo aureo.

2. Joannis Regis Aragonum: habet cereum sigillum, alterum vero olim habuit aureum.

2. Bonifacii VIII. quorum unum cum Bulla plumbea de Sardinia & Corsica, tradita regibus Aragoniæ ab Ecclesia, alterum vero est sine sigillo de Sardinia, ejusmodi tradita.

2. Alphonsi Regis Aragonum, unum cum sigillo aureo, alterum sigillo caret.

1. Alphonsi Regis Castellæ, cum sigillo plumbeo.

1. Ferdinandi Regis Hispaniæ, cum sigillo cereo, de Castro Forare Rom. Ecclesiæ donato.

5. Jacobi Regis Aragonum, quorum duo cum cereis sigillis, unum cum Bulla plumbea Urbani V. unum absque sigillo, unum habuit olim aureum, nunc habet solum sericum relictum flavum & rubrum.

In sacco viridi Sindicatuum, & censuum quorumdam oppidorum Romanæ Ecclesiæ, sub numeris prout erant in capsula, in Bibliotheca Palatina.

Castrum S. Petri de Marchia commune 53. Montis Euponis Pipernum 44. Terracinæ 22. Pillariæ, Commune 92. Stafuli, Macerata 63. Castrum Vaccæ 95. Castrum Rocchæ 78. Communitas Cumana, Commune 1. Monticuli 86. Camerinensis Diœcesis. Castrum Murci 74. Valleum Castrum S. Mariæ 49. Auximanæ Diœcesis, Castrum Montisfortuni 88. Firmanæ Diœcesis. Castrum Montis Novi Senogalliensis Ripa Transonis 73. Communitas Marchiæ 82. ad pronunciandum Censum. Civitas nova Firmanæ Diœcesis. Castrum Offanæ 77. Castrum S. Genesii 87. Castrum 81. Offidæ 81. Arenata 59. Surianum 83. Camerinensis Diœcesis, Castrum Montis Caufarii 46. Castrum Marcinalium, Castrum Montis Ulmi. S. Victoriæ Census vel Prætoris salarium in Silibus Ravennatis, quod est alterum a superiore, & caret numero.

3. Contra Perusinos quorum unum sub num. 17. de Castro Gualdi, duo sub n°. 52. quorum quod minimum enominat oppida Spoletinorum occupata a Perusinis.

13. Contra Urbevetanos ne invadant Bulsenam, quorum tria sunt sub num. 41. duo sub num. 74. tria sub num. 80. tria sub num. 75. unum vero sub num. 45. unum sub num. 79. pertinentia ad Castrum Mirandæ sub numeris sigillatim 39. 43. 48. 67. 70. 72. 59. 94.

3. Tria inventaria Castri Marchæ sub numeris sigillatim 34. 35. 50.

3. De Emptione Susinani, quorum unum sub num. 64. habet sigillum cereum, alia duo carent, quorum unum sub num. 32. aliud sub num. 58.

1. De summissione Castri Frusinonis sub num. 8. Item Syndicatus Frusinonis sine notis. Item de Ripa Prantonis census in 120. librarum Ravennatensium, & est alterum a superiore, hoc est enim sine numero.

1. De Castellano Roccæ de Cæsis sub num. 57.

1. De venditione territorii Cepperani sub num. 90.

1. De admonitione Roccæ Carlene, ne faciat murum aut munitionem sub num. 98.

1. De Sindicatu Monbris Monachi in Mar-

chia Veletrensium eligentium Papam in Prætorem.

Inventarium de rebus Castri Marchæ sine numero, hoc est quartum præter superiora.

Admonitio iterum Rocchæ Carlei ne quod moliantur & edificent sub num. 60.

In facco fulvi obscuri coloris oppidorum patrimonii & ditionis Ecclesiæ in Italia.

1. Processus contra Rebelles Cingulanos, sine sigillo.

4. De pace facta inter Matthiam de Anania & homines Frusinonis, quorum tria sunt parva, unum vero longius & in unum parvorum est insertum, unum ejusdem materiæ ita ut quinque dici possint. Omnia sine sigillo.

1. Fuscanæ civitatis eligentis Bonifacium B octavum in prætorem perpetuum, sine sigillo.

1. Habens septem appellationes consutas simul contra Monachos S. Stephani pro parte Episcopi Bononiensis interpositas in Petra Lugi & Ravennæ, sine sigillo.

1. Citatio Galeotti & Malefacti Trianorum Arimini occupantium Romandiolam, cum plumbo Innocentii VI.

1. Locatio XI. Comitatuum Ravennæ. Romandiolæ, sine sigillo.

1. Contra Communem Mevaniæ pro Romana Ecclesia, sine sigillo.

1. De venditione & emptione Susmani, sine sigillo, de hoc etiam sunt 3. privilegia colligata in facculo superiore sindicatuum sub num. 64. 37. & 58.

1. Homagium Castrorum Marchiæ Anconitanæ sub Gregorio X. cum sigillo cereo.

1. De quibusdam factis Roccæ Lariani, & investitura Castellani, sine sigillo.

1. Processus contra Perusinos cum plumbo Nicolai IV.

1. Impignoratio Bertinoris, sine sigillo.

1. Processus contra Communem Tudertinorum eo quia invaserant Sancti Gemini Castrum cum cereo sigillo.

1. Communis Castri civitatis obligatio pro injuriis illatis Castro Georgii, sine sigillo.

1. Commendatio Ripæ Transonis in 40000. Marchas, & electio potestatuum in Marchia Anconitana, sine sigillo. Item altera duo de Ripa Transonis sunt in facculo sindicatuum superiore.

2. De receptione, & possessione Orbitelli, D sine sigillo.

3. Viterbensium Rerum, quorum unum habet certas conventiones, quod Curia Romana maneat Viterbii. Secundum est de Treguis inter ipsos & Ursum quemdam Ursi filium occasione quorumdam Castrorum ut Roccæ & Valeriani. Tertium est parvum in papyro, & est sindicatus quidam Viterbiensium, omnia sine sigillo.

4. Cornetanorum continentia Conventiones quasdam & statuta, & inquisitiones factas contra quosdam cives, sine sigillo.

1. Camerinen. condemnatio in mille marchas argenti, occasione cujusdam excursionis egestatus, sine sigillo sub num. 16.

1. S. Severini Camerinensium obligatio pro salario prætoris, sine sigillo.

A *Sequitur index facci positi oppidorum Italiæ Ditionis Ecclesiasticæ.*

5. Processus contra Urbinates tyrannos, & conventiones quædam inter ipsos & Ecclesiam, singuli cum suis sigillis cereis.

3. Spoletinorum, quorum unum cum plumbo Nicolai IV. alia sine sigillis.

Multa Bononiensium, quorum duo cum sigillis plumbeis Benedicti XII. duo cum sigillis cereis communitatis Bononiæ, unum cum cereo D. Guidonis præpositi, unum cum cereo de Pepulis, reliqua sine sigillo.

In facculo fulvi coloris obscuri rerum curiæ & urbis Romæ.

8. Diversorum Prælatorum & Abbatum super illam decretalem, *ubi manus * imminet * pericula*, quorum duo singula sunt in tribus sigillis cereis, alia sex singula cum pluribus sigillis cereis.

1. Examinatio & responsio 6. Cardinalium qui elegerunt Bartholomæum Barensem in Papam, cum sex sigillis cereis sumptum e Capsula sub num. 26.

1. Compositio inter Joannem Sciairam & Ecclesiam, Ludovicumque & Franciscum.

Creatio Caroli Primi Regis Siciliæ in Senatorem Romanum sub Martino IV.

1. Concessio medietatis emolumenti Regni Siciliæ, Angliæ, Italiæ totius, & Venaysini C Comitatus D D. Cardinalibus, cum Bulla plumbea Nicolai IV.

1. De matrimonio dirimendo ab iis qui Sacros Ordines acceperunt, cum plumbea Bulla 22.

1. Exemptio data Petro de Corbaria Antipapæ, cum plumbea Bulla Joannis XXII.

1. Processus contra invasores Ecclesiarum, cum plumbea Clem. VI.

1. Reformatio taxarum curiæ officialium, cum plumbea Julii II. sub num. 12. e facculo .... contra duos Cardinales Columnenses qui faverant Regi Aragonum contra Ecclesiam, cum plumbea Bonifac. VIII.

Sequitur index facci fulvi rerum curiæ & urbis.

2. Confessionalia alterum alteri insertum.

1. Confirmatio Indulgentiarum de urbe a Cinerum diead Pascha, cum plumbo Bonifacii VIII.

1. Pro Capellanis Regis Alphonsi Secundi Regis Neapolitani ad beneficia promovendis.

1. Juramentum Abbatissæ S. Catharinæ in Burgo S. Petri.

1. Epistola communitatis Toletanæ super facto Schismatis cum sigillo cereo.

2. Confessionalia pro adunato & conductoribus proventuum S. Victoris Mediolani Cardinalis Valentini.

1. Conventiones inter Alexandrum VI. & Alphonsum Regem Neapolitanum, de reditu ad urbem Cardinalis S. Petri ad vincula, ad obedientiam Alexandri VI.

E 1. Involucrum Papyraceum vetustissimum trium

trium Bullarum cum sigillis plumbeis, quorum una Bulla est Leonis X. Literis Latinis, sed hoc tempore non intelligendis. Secunda Sergii sine literis ullis, tertia Gregorii.

1. Immunitas Cistercensium cum Bulla plumbea Clementis IV.

1. Fides & attestatio B. Episcopi Portuensis de pecuniis acceptis a Magnifico Guglielmo pro militibus e Francia adducendis.

1. De præbenda & cantoratu Ambianensi, cum Bulla plumbea Bonifacii VIII.

1. Processus de captivando Patriarcha Antiochiæ, cum sigillo cereo.

1. Statuta pertinentia ad beneficiatos S. Petri cum plumbo Nicolai III. sub num. 2. e sacculo.

1. De morte Bonifacii Cardinalis Adriani ex metu Benedicti XIII. in Avenionensi Palatio.

1. De terra in stabulo locata, sub Benedicto, sub num. decimo e sacculo albo lineo sumptum.

1. Causa Abbatiæ Sanctæ Mariæ Eboracensis cum plumbo Urbani IV.

1. Relationes Episcopi Clomensis, altera de perveniendo ad Concilium generale (*sic*) altera de Canonica electione Prælatorum.

2. Quod non sit appellandum ad summum Concilium. Altera cum plumbea Julii Secundi Registratum (*sic*) in Camera Apostolica. Altera est ejus transsumptum sine sigillo, registratum in Cancellaria ac D. Hieronymi Ghinucii Episcopi Asculani.

1. De promotione ad ordines Joan. de Candelo.

De venditione cujusdam loci facta Andreæ Geppis de Florentia. De hac re est aliud instrumentum in sacco subsequenti oppidorum Italiæ, extra ditionem Ecclesiæ.

2. De legitima nativitate Cæsaris Borgiæ Cardinalis olim Valentini cum plumbo Alexandri VI.

1. De decem millibus Francorum tradendis Duci Borbonio pro transitu ejus ad Regnum Siciliæ, cum plumbo Clem. VII. sub num. 42. e capsula.

Interpretatio quo tempore sex menses debent computari, quibus interdictum suspenditur, cum plumbo Clem. IV.

Sequitur index sacculi ex alio scripto rerum curiæ & urbis.

2. Literæ Commendatoriæ pro Fratre Dominico Ordinis Minorum, cum plumbo Innoc. IV. e Capsula.

1. Literæ ad Petrum de Luna tempore Schismatis vocatum Benedictum XIII. sub n. 54.

2. Confessiones, una Leopardi sub num. 38. altera Gentilis de Polmo sub num. 69. e capsula 38. & 96.

Capsulæ sumptæ continent rationem Gubernii Beneventani & obedientiam ipsorum.

1. Chartula ex papyro convictiones de oppido Madrusia.

Quinternus in papyro de scriptis & dictis per D. Cardinalem Valentinum quod servetur.

In Regno Castillæ de constitutionibus Ecclesiasticis.

Confirmatio Generalis facta Monasterio Cassinensi per Innocentium III. in Quinternione de papyro sumpta e Capsula sine num.

1. Contractus cujusdam venditionis in quinterno papyraceo sine principio.

13. Instrumenta de vineis emptis juxta S. Petrum de urbe a variis personis.

1. Literæ Episcopi Castellani de juramento Patriarchæ Gradensis, cum cereo sigillo.

1. Pauli Secundi cum Bulla plumbea contra avaritiam Prælatorum, Legatorum & Officialium Curiæ.

Donationes terrarum & possessionum factæ Monasterio S. Salvatoris Ord. S. Benedicti in Diœcesi Reatina, sine sigillo.

De debito 16. Florenorum quos debebant Presbyter Martinus & Magister Petrus de Farcusio. E capsula sunt num. 47. sine sigillo.

In sacculo fulvi obscuri coloris oppidorum & locorum Italiæ extra ditionem Eccles.

Primum de reconciliatione Mediolani qui adhæserant Ludovico Bavaro & Petro de Cotbaria cum duobus sigillis cereis.

1. Placentiæ, Laudæ, Cremæ, Carvagii, Martinenghi, Castri novi, Baccadeiuæ (*sic*) Castrorum Mediolani, Cremonæ, & Bergomensis Dioec. cum duobus sigillis cereis reconciliatio, & summissio.

5. Cremonensium reconciliationes, quorum unum habet duo sigilla cerea, alia singula sigilla cerea. Quatuor sunt longa, unum quadrum Privilegium.

2. Novarensium reconciliationes quorum unum habet sigillum cereum.

2. Bergomensium cum sigillis cereis.

2. Comanorum, quorum primum longum habet sigillum cereum, alterum quadrum caret.

3. De Gayene Donatione quorum unum e Capsula sumptum est sub num. 31. omniaque carent sigillo.

2. Sonzinatum, quorum alterum est quadrum, habet duo sigilla cerea; longum vero unum tantum.

4. Allensium Marchionum, quorum duo sunt de vicariatu Ferrariæ concesso Marchionibus Alberto & Nic. alterum ipsorum habet duo sigilla cerea suntque e capsula sub num. 20. & 21. Altera duo sunt de fœdere facto inter Ecclesiam Paduanam, & Astensem; quæ singula habent plumbeam Bullam Urbani V.

2. Lucensium reconciliationes, quorum longius habet cereum sigillum.

4. Alberti & Martini Scaligerorum de Verona, quorum duo sunt de possessione Magnani & Caprariæ, & alterum ipsorum habet duo sigilla cerea. Alterum habet Bullam plumbeam Benedicti XIII. tertium habet ex minoribus, caret sigillo. Quartum quod est maximum habet Bullam plumbeam Benedicti XIII. & dat eisdem curam Regendæ Veronæ, Parmæ & Placentiæ.

2. Parva instrumenta de recognitione Parmæ ambo e capsula sub num. 32. & 56.

Florentinorum quorum alterum habet Bullam plumbeam Bonifac. VIII. & excommunicat quemdam civem Gibellinæ factionis, alterum est Alexandri VI. de conductore Flo-

rentinorum Virgilio Urfino.

3. Venetorum cum figillis plumbeis, quorum unum continet precationem veniæ de offenfione Ferrariæ, duo vero funt alterum ad Paulum II. alterum ad Alexandrum VI. omnia cum plumbeis figillis.

Sequitur index facculi & fcripti, oppidorum Italiæ, extra ditionem Ecclefiæ.

1. Pifanorum reconciliatio, cum figillo cereo.

1. Burgo S. Donini, cum figillo cereo.

1. Venditio loci cujufdam in Grava Valentinenfis Diœcefis cuidam Andreæ Greppi, fine figillo, de hac re eft mentio alio in inftrumento pofito in facco fuperiure.

1. Senenfium compofitio cum Politianis B Comitibus, & Dominis de S. Flora, fine figillo.

1. Quietationes Abbatiæ de Latio Soanenfis Diœcefis e capfa fub num. 27. fine figillo.

1. Albiganorum reconciliatio, fine figillo.

1. Tertonenfium reconciliatio fine figillo.

1. Citatio Abbatis S. Michaelis de Claufa, cum figillo cereo.

1. Compofitio cum Barnabo Vicecomite, cum figillo cereo.

1. Cenfus Rocchæ Carpineti Reginæ Diœcefis, duorum Florenorum, fine figillo.

1. Papienfium fummiffio & reconciliatio cum cereo figillo.

Feltrenfis populi & cleri fummiffio & reconciliatio, feu veniæ petitio ab excommunicatione & interdictis, e capfula fub num. 36.

Bulla edita per Julium Secundum, fuper electione Pontificum contra Simoniacos.

Regiftrum diverforum privilegiorum & inftrumentorum fcriptorum in pergameno, in uno volumine & membranis, pulcherrime ligatum, directum per Platinam Bibliothecarium ad Sixtum IV. P. M. repofite (*fic*) in magno capfone, quod incipit ab Epiftola Platinæ ad Sixtum IV. Deinde fequuntur litteræ ad Regem Siciliæ; finitur in literis Roberti Regis Siciliæ fuper continuatione cenfus dicti Regni.

Secundum volumen fcriptum & compaginatum ut fupra & directum fimiliter. Quod incipit & in litteris credentialibus Comm. Cremonæ per oratores illius civitatis ad Benedictum XII. Pontificem, fcriptum per notarios, & finitur in literis obedientiæ Regis D Ludovici Francorum.

Tertium volumen fimile ubi incipit inftrumentum rogatum per Jacobum Martini de Alatro, & finit in declaratione rebellium Roberti de Malareftis, Conftantii Sfortiæ, & Galeotti de Manfredis, ac Antonelli de Foro Livio.

In facculo telæ viridis funt hæc infra fcripta privilegia & inftrumenta, videlicet.

Inftrumentum Rodulphi Romanorum Regis fcriptum manu plurium Prælatorum & Notariorum, in quo promittit Nicolao IV. non perturbare Romanam Ecclefiam in poffeffionibus & bonis quibufcumq. quæ poffidet, & in futurum poffidebit, cum figillo pendenti invo- E luto in Bambachia, & figno per nos juxta figillum literæ B.

Inftrumentum cum figillo ut proxime ratifi- A cationis, & approbationis obedientiæ, ac conceffione per Rodulphum Romanorum Imperatorem. Dat. de ann. 1279. fignatum per nos juxta figilli pendentis cordulis, litera B.

Fafciculus diverforum privilegiorum & primum eft commiffio Benedicti XII. facta D. Joan. de Tinelia ad tranfuntandum (*fic*) in civitate Afifii quafdam fcripturas ad Romanam Ecclefiam fpectantes prope cordulas figilli pendentis per nos, lit. C.

Item in eodem fafciculo inftrumentum Rodulphi Romanorum Regis cum filiali obedientia per oratores fuos & figillo pendenti fuo, Honorio Papæ præftita, fignata per nos lit. D.

Litera Rodulphi Romanorum Regis anno B 1280. cum fuo figillo pendente per quofdam procuratores & oratores fuos ad perendum & fupplicandum diem coronationis fuæ, fignatum per nos prope figillum, litera E.

Item literæ ejufdem ad Nicolaum III. fuper terris Romandiolæ, fignatæ per nos prope cordulas, lit. F.

Item literæ Rodulphi Imperatoris confirmationum omnium & fingulorum per ipfum, & prædecefforum Imperatorum, fignatæ per nos lit. G.

Item literæ Ludovici Ducis Bavariæ de ann. 1279. fub confirmatione omnium datorum & concefforum Ecclefiæ, fignatæ per nos lit. H.

Item literæ Rodulphi Ducis Auftriæ confirmationis omnium datorum S. R. E. poft re- C conciliationem ad eamdem Ecclefiam, & permiffione manutenendi, & cum fubfcriptione manus fuæ, & figillo pendenti, fignatæ per nos, lit. I.

Item Literæ Benedicti Commiffionis ad tranfuntandum quædam privilegia in Civitate alias Antinatenfi fub ann. 1339. fignatæ per nos, lit. K.

Item inftrumentum Rodulphi Imperatoris in quo confirmantur omnia donata Ecclefiæ per Imperatores, fignata per nos lit. L.

Item inftrumentum Rodulphi Regis Romanorum fuper Confirmatione Radicofani & pertinentiarum, fignatum lit. M.

Item Literæ Othonis Marchionis Brandeburgenfis, Confirmationis omnium Donationum de anno 1279. fignatæ per nos lit. N.

Item in facculo telæ lineæ exiftente in prædicto facculo telæ viridis.

Inftrumentum Othonis fub Bulla aurea fuper obedientia, & confirmatione & reftitutione terrarum a Radicofano ufque ad Ceperanum cum Marchia Anconitana, Ducatu Spoletano, & terra Comitiffæ Mathildis, Comitatus Bertinorii, Exarchatus Ravennæ, Pentapolis cum aliis adjacentibus terrarum. Signatum per nos prope Cordulas figilli pendentis, lit. C.

Item privilegium Othonis & Pipini filii Romanorum Imperatorum in quo eft confirmatio Conceffionum factarum Beato Petro & S. R. E. de *Civitate Roma* & fuo Ducatu, & Civitate, Literis aureis fcriptum, Ligatum cum fuprafcripto inftrumento cum Bulla aurea, fignatum lit. P.

Item Literæ, feu illarum tranfumptus Benedicti XII. fub commiffione ad tranfuntandum

quædam privilegia ad Roman. Ecclesiam pertinentia, & in Civitate Assisii existentia, cum sigillo pendenti, signatæ pet nos, lit. E.

Item instrumentum executionis proxime factæ Commissionis, cum sigillo pendenti, signatum per nos, lit. B.

Item aliud instrumentum simile, cum sigillo pendenti, signatum per nos, lit. C.

Item aliud instrumenrum simile cum sigillo peodenti, signatum per nos, lit. V.

Item privilegium Rodulphi Imperatoris super ratificatione omnium terrarum concessarum Ecclesiæ in Italia, cum Bulla aurea, cum permissione defensionis Regni Siciliæ, Marchiæ Anconitanæ, Civitatis Ravennæ, & alia. Signatum per nos, lit. X.

Item privilegium Henrici sub Bulla aurea super promissa defensione Pontificis, & concessionibus terrarum Ecclesiæ Romanæ donatarum, Comitatus Sabinæ, Civitatis Interamnensis, & arcis Ceparum, & terræ Arnulphorum. Signatum per nos prope cordulas, lit. Y.

Item Bulla Urbani V. colligationum factarum per Ecclesiam Paduanam, & March. Astens. Signat. lit. Z.

Alia Bulla similis signata, lit. B. a.

Item Bulla Henrici Imperatoris cum juramento obedientiæ, & confirmatione omnium concessionum factarum Ecclesiæ per Imperatores cum sigillo pendenti, signarum, lit. B. b.

Item Literæ Caroli Imperatoris, cum Bulla aurea, juramento fidelitatis & confirmatione omnium rerum donatarum Ecclesiæ, signatæ per nos, lit. C. c.

Item aliæ Literæ similes Caroli IV. sub Bulla aurea, signatæ per nos, lir. D. d.

Irem Bulla Othonis Imperatoris aurea, super protestatione juramenti fideliratis, & promissione recipiendi Cotonam a S. R. E. signata, lit. H.

Item sigillum aureum Henrici cum uno Ducatu Veneto in una Bursa telæ lineæ.

Item Litera Federici Imperatoris qui ob occupationem quarumdam terrarum Ecclesiæ ab Innocentio IV. fuit excommunicatus, ita ut ipse Imperator ad impetrandam pacem, & absolutionem, Oratores ad ipsum Pontificem miserit & alias, prout in Literis magnæ Scripturæ, cum sigillo magno pendenti ipsius Imperatoris, signat, lit. E. e.

Instrumentum fidelitatis & securitatis præstitæ per Hoardum Tamgerendi & Beatricem Episcop. Diens. (*sic*) cum duobus sigillis pendentibus signatum, lit. G. g.

Instrumentum transumpti super obedientia præstita Honorio PP. per Federicum II. Imperatorem, quod occurrente vacatione Ecclesiæ, sic, &c.

In Bibliotheca nostra S. Germani est Catalogus amplissimus literarum & instrumentorum, quæ in Castello S. Angeli habentur, alphabetico ordine concinnatus; sed incipit tantum a litera C. literæ A. & B. desiderantur.

In Codicibus Montis-Cassini hæc notavit D. B. de Montfaucon.

IN codice Monasterii Montis-Cassini annorum circiter 400. aut paulo amplius.

Necrologium ubi multorum Principum Neapolitanorum dies obitus annotantur.

Deinceps vero Kalendarium amplum; & Regula S. Benedicti, & in fine formula recipiendi alicujus ad participationem bonorum operum; & postea sic habetur: *Hic liber per plures annos fuit ex Monast. Cassinensi, & recuperatus & restitutus dicto Monasterio per Loysium de Raymo de Neapoli anno Domini* 1506.

Vita S. Josaphat Gallice annorum prope 400.

Codex decimo sæculo conscriptus; ubi 1°. Regula S. Benedicti cum Commentariis Pauli Diaconi; Pauli Diaconi Epist. ad Carolum Regem; Gregorii Magni Epist. ad Castorium Ariminensem Episcopum; Constitutiones quædam Montis-Castini. Scriptus est liber Berthario Abbate sæculo nono. Hinc historia quomodo Sarraceni Ecclesiam B. Petri Apostoli deprædati sunt, & Cellas B. Benedicti igne cremaverunt. Edita in hist. Monasterii Montis-Cassini. Catalogus Summorum Pontificum prima manu usque ad Joannem X. quod tamen non concordat cum dicto superius quod liber sit scriptus Berthario Abbate qui martyrio adfectus est anno 884. Catalogus Imperatorum Romanorum. Catalogus Regum Longobardorum. Catalogus Comitum Capuæ. Epitaphium Pauli Diaconi carminibus. Titulus in Catalogo Paparum est, *Apostolici viri.*

In codice quodam Cassinensi qui undecimo sæculo exaratus est; ubi 1°. Regula S. Benedicti, & quædam Constitutiones Cassinenses reperiuntur, habentur etiam Litaniæ Sanctorum amplissimæ in quibus hæc notanda; in martyribus legitur S. Mercurius, Nicander & Martianus simul, in Virginibus Sancta Margarita & Sancta Æcaterioa αἰκατερίνη, Orationes multæ, & inter alias eæ quæ dicuntur Domini Petri Ostiensis Episcopi. Capitula Ludouvihi (*sic*) Imperatoris. Epistola Pauli Diaconi ad Carolum Imperatorem.

In eodem codice reperiuntur imagines alibi depictæ.

Io alio codice, cui titulus recentiore manu præfixus est: Liber anticimenon B. Berthatii Martyris Abbatis Cassinensis, de quæstionibus Veteris & Novi Testamenti, hæc carmina leguntur:

Bertharius Christi justus juramine sanctus.
Presbyter hunc librum condere jussit amans.
Has beoe scripturas faragis hinc discere sanctas,
Qui legis explora. Mystica quæque tenet.
Posce piis precibus necnon super astra tonantem,
Ut famulo reddat præmia digna suo.
Postea quem Abba servavit tempore longo.
Et relegens semper doctus ab arte fuit.
Tu quoque Discipule, solletti mente recurre
Illius ad scedas discere recta, vale.

Codex autem est scriptus antiquiore manu, & ut ex carminibus patet tempore & jussu Berthatii.

Codex undecimo sæculo scriptus Joannis Presbyteri de Musica antiqua & nova, cujus hæc sunt prima Capitula. Incipit Micrologus, id est, brevis Sermo in Musica quomodo ex malleorum sonitu sit inventa per Platonem Philosophum. De sapientia Musicæ artis, qualis debeat esse qui habere voluerit. Ut non in superbia se erigat qui ars Musicorum agere debeat. De Musica quomodo per B. Gregorium fuit primitus inventa. De Schola Cantorum quomodo in Sancta Romana Ecclesia modulariter constituit. A

In medio autem codicis legitur: In nomine Summæ & Individuæ Trinitatis incipit Micrologus, id est, brevis Sermo in Musica, editus a Domno Widone.

Vocabularium insigne annorum circiter 700. Incipit: Abba Syre, Græce Pater, Latine genitor. Hæc selectiora notavi: B

Abencat, eradicat.
Abellus, Agnus recens natus.
Abigellus, quod tollit rem, aut peculium alienum.
Abita, insatiata.
Abolla, Pallium Philosophorum.
Aborreus, ab eo quod est orior.
Abunda, panici & mellei folliculi.
Abrotonum, nomen fœminæ.
Abpatruus, frater abavi.
Aconitus, qui nulli communicat.
Acupita, vestis est acu texilis.
Ærarium, Thesaurum; & vocatur Ærarium quia prius æs signatum ibi recondebatur, hoc olim in usu erat auro argentoque nondum signato, e quibus metallis quamvis facta postea fuisset pecunia, nomen ærarii permansit ab eo metallo unde pecunia initium sumpsit. C
Ænitores, Tubicines.
Æsculus, genus arboris.
Aganippe, fons est Boëtiæ quæ & Aonia dicitur.
Agrippa, qui in pedes nascitur inversus quasi Ægripes.
Ancile, Scutum quadrum.
Ancilia, arma cælestia.
Antigeni, Antegeniti.
Antes, extremi ordines Vinearum.
Aonia, Boëtia.
Asbeston, Lapis Arcadiæ qui semel accensus non extinguitur.
Aripus, gladius falcatus.
Arillator, id est, mercator.
Afcer, sanguis cruor.
Barium, urbem Italiæ appellarunt conditores ejus expulsi ex Insula Bamæ quæ non longe est a Brundusio.
Bucones, Garruli.
Blasto, Cubicularius.
Brunda, solida.
Catela, Velum dicitur lingua Persarum.
Candus, vestis Regia.
Secunda manu 500. annorum.
Emina vini habet uncias XVI.
Emina olei habet uncias XII.
Emina mellis habet uncias XXIIII.
Emina est quædam mensura medium sextarium continens ad emendum vinum vel annonam. Vel dicitur ab emendo, vel ab emi quod est dimidium. E
Emina appendit libram unam quæ geminata sextarium facit. Emina habet dragmas 100.
Ermulæ, statuæ sine manibus.
Erilius, inferius.
Erisibe, erugo & tubigo messium.
Flamendialis, Sacerdos Jovis.
Franci a quodam Duce proprio vocati putantur. Alii eos a feritate morum nuncupatos existimant. Sunt in illis mores inconditi, naturalis ferocitas animorum.
Frumen, pars gulæ unde frumenta & fruges a frumendo hoc est rescendo.
Gabbarus, insulsus Barbarus.
Herculaneus, Eunuchus.
Mabrus, Mars.
Parsavir, indicavit.
Sacerdotes Gentilium Flamines dicebantur. Hi in capite habebant pileum in quo erat brevis Virga desuper habens laneum aliquid quod cum per æstum ferre non possent filum tantum capite ligare cœperunt: nam nudis penitus eos capitibus incedere nefas erat, unde a filo quo utebantur Flamines dicti sunt. Verum festis diebus filo deposito pileum imponebant pro Sacerdotii eminentia.
Sandapila, feretrum, id est, locum ubi portantur gladiatores mortui, non in quo nobilium corpora, sed in quo plebeiorum, id est, damnatorum.
Sacramenta sunt Baptismus & Chrisma, Corpus & Sanguis quæ ob id Sacramenta dicuntur, quia sub tegumento corporalium rerum virtus divina secretium salutem eorumdem Sacramentorum operatur.
Secunda manu 400. annorum.
Scemata, Arenæ ubi Athletæ luctantur.
Sextula bis assumpta duellem facit; ter vero staterem.
Sextarius olei habet libras 2.
Sextarius mellis habet libras 4.
Sextarius est duarum librarum qui bis assumptus nominatur bilibris, quater fit Græco nomine Cœnix; quinquies complicatus quinarem, sive Gomor facit; adjice sextum, congium reddit: nam congium sex metitur sextariis; unde & sextarii nomen accepit. Sextarium vini habet duas libras & octo uncias, &c. ut supra; sextarium olei, ut supra.
D Sextans qui & sextas dictus quasi sexta, nam quatuor scrupulis constat, quæ sic scribitur sex.
Sextula appenditur quatuor scrupulis, sive quatuor senis siliquis. Quæ ideo sextula vocatur quod bis sex uncia consumatur. Hanc vulgus aureum solidum vocant. Hujus tertiam partem ideo dicunt tremissem quod eumdem solidum faciat termissus.
Scrupulus habet siliquas sex.
Semiobolus habet siliquam unam & mediam.
Siliqua habet nummos 250. 1. grana 4.
Siliqua media habet nummos 125. 1. grana 2.
Granum habet nummos 63.
Granum dimidium habet nummos 33.
Manus habet nummos 5.
Codex scriptus anno 1434. in folio paucis locis: Statuta florida composita ab illo Seireno

Seireno Ducale consilio Sacræ communitatis Venetiarum in libro præsenti descripta sunt ordinata. Quis observabit * listanta fercula edet; & gloriam Domini possidebit perpetualem.

Cum Leges & sacra Statuta Venetiarum per os Principis dici possint fore divinitus promulgata : appetitus noxios &c.

Ego Andreas Dandulo Procurator Ecclesiæ S. Marci in unam Summulam colligere ipsas, &c.

Sic absolvitur liber: rescripta & completa sunt per me Fratrem Bernardum de Ivanis de Durasco gratia Dei & Apostolicæ Sedis Episcopum Balacensem; nec non ad præsens Vicarium Generalem in spiritualibus & temporalibus Ecclesiæ Coronensis, ad instantiam nobilissimi, ac prudentissimi viri Domini Ricardi de Clemona Canzelarii Coroni dignissimi 1434. die secunda Julii.

Codex 400. annorum membr. primo Epist. Hieronymi ad Suniam & Fretelam. Hinc quædam alia Hieronymi. Quintuplex Psalterium quinque columnis; duæ sunt ad Hebraïcam veritatem, aliæ duæ ad Græca exemplaria; in medioque eorum est textus Græcus Latinis literis conscriptus. *Macarios o an ir os u poreuthi en vuli asevon Ke en odo amartolon uk esti.*

Excerpta ex Bibliotheca Cassinensi.

Auxilii Presbyteri quæstiones in Genesim.

Apuleii Herbarium 700. annorum.

Gregorii magni Registrum Epistolarum undecimo sæculo scriptum.

Flavius Vegetius de re militari. 400. annorum.

Homiliæ diversæ scriptæ an. 1072. In hoc cod. reperiuntur antiquæ effigies cum Monastico habitu.

Rabani Commentaria in lib. Regum XI. sæculo.

Vocabularium Latinum. XI. sæculo.

Pauli Orosii historiæ. XI. sæculo.

Summa Canonum Bernardi Papiensis. 300. annorum.

Hieronymi Epistolæ. XI. sæculo.

Zachariæ Chrysopolitani de concordantia Evangelistarum. 400. an.

Bedæ historia Anglicana. 600. an.

Ægidii Biturieensis quædam. 300. an.

Origenes in Jesum Nave & in Genesim. XI. sæculo.

Idem in Leviticum ejusd. ætatis.

Chirurgia Magistri Guillelmi Placentini. 300. annorum.

Joseph de bello Judaïco. XI. sæculo.

Remigii Monachi S. Germani Antissiodorensis in Epist. Pauli. 300. an.

Paterii Brixiani excerpta ex Epistolis Gregorii Magni. XI. sæculo.

Augustini de civitate Dei. XI. sæculo.

Anastasii Bibliothecarii historia. XI. sæculo.

Regulæ SS. Basilii, Pacomii & Macarii.

Scintillarium Defensoris grammatici. XI. sæculo

Anonymi Monachi concordantia Bibliorum; & Onomasticum vocum Hebraïcarum Latine scriptarum veteris Testamenti. 400. annorum.

Gregorii Morales. XI. sæculo.

Cassianus. XI. sæculo.

Hugonis a S. Victore. 300. an.

Homiliarium in quo quædam homiliæ Epiphanii Scholastici, Severi & Petri Damiani. XI. sæculo.

In codice annorum plusquam 300. dilectis plurimum & diligendis semper in visceribus Christi venerando clero Romano & viris Scholasticis Prophetarum filiis epulantibus in domo Calvi Elizæi pulmentum ex vase fictili Petrus divina permissione S. Rom. Ecclesiæ Cardinalis indignus. Sic ex vase literæ gustare pulmentum scripturæ ut per nostrum Elizæum farina posita spiritualis intelligentiæ pulmentum ipsum gustantium dulcescat in ore. Est lexicon concionatorum.

Richardus de Mediavilla in libros Sententiarum Annorum circiter 300.

Beda in Acta Apostolorum & in Apocalypsim. XI. sæculo.

Beda in Cantica. XI. sæculo.

Beda in Esdram & Tobiam ann. 500. aut 600.

Juliani Toletani Pronosticon. XI. sæculo Maximi quædam. XI. sæculo. Vita Simeonis Stylitæ. XI. sæculo.

Petri Comestoris Historia Scholastica. 400. ann.

Isidori Hispalensis etymologiarum. 600. ann.

Vita Gregorii Papæ, autore Joanne Diacono. XI. sæculo.

Alcuini de Trinitate & alia. XI. sæculo.

Bedæ expositio in Evangelium Marci. XI. sæculo.

Cod. ejusdem in Lucam. XI. sæculo.

Origenes in Epistolas Pauli ex Rufini interpret. XI. sæculo.

D. Thomæ in Sententias. Annorum plusquam 300. ubi vocatur Fr. Thomas.

Multi codices de vitis SS. variæ ætatis.

Augustinus de Civitate Dei. XI. sæculo.

Item alius in Psal. XI. sæculo.

Petri Damiani opera. XI. sæculo.

Rufini Monachi historia Ecclesiastica ex Eusebio. XI. sæculo.

Augustini multi codices. XI. sæculo.

Bedæ in Lucam circiter 600. ann.

Epistolæ & Sermones S. Hieronymi. 500. ann.

Libri homiliarum in choro recitandarum multi XI. maxime sæculo exarati, Theobaldo & Desiderio Abbatibus.

Flores Moralium S. Gregorii Magni per Ignatium Monachum Cassinensem. 300. ann.

Rabanus de Cruce. 500. vel 600. ann.

Scripturæ Sacræ multi codices. 600. 500. & 400. ann.

Orationes quædam Ciceronis Anno 1450. circiter scriptæ.

Instituta Monastica, sine autoris nomine. XI. sæculo.

Commentaria Pauli in Regulam S. Benedicti. XI. sæculo.

Incerti in Epistolas Pauli. 600. circiter ann.

Eugippii Abbatis excerpta ex Augustino. XI. sæculo.

Petri Lombardi 300. aut 400. annorum in Epist. Pauli.
Confessiones Augustini. XI. sæculo. Epistolæ ejusdem XI. sæculo.
Hugonis de S. Jacobo in Lucam. 300. ann.
Historia tripartita annorum circiter 800.
Multæ vitæ SS. & Sermones S. Dorothei. XI. sæculo.
Zachariæ Chrysopolitani de concordantia Evangelistarum. 300. aut 400. annorum. Item alius ejusdem ætatis.
Martiani Capellæ de nuptiis Mercurii & Philologiæ cum scholiis. XI. sæculo.
Hieronymi in 12. Prophetas. 500. aut 600. ann.
Rituale Ecclef. XI. sæculo.
Richardi de Mediavilla distinctiones. 250. ann.
Dionysii Areopagitæ versio dicata Karolo Regi. XI. sæculo.
Origenes in lib. Numeri. XI. sæculo.
Vita S. Benedicti a S. Gregorio. XI. sæculo.
Faustus de vita S. Mauri. XI. sæculo.
Hymni quidam Pauli Diaconi. XI. sæculo.
Origenes in Epist. Pauli uncialibus characteribus annorum plus mille.
Missale. XI. sæculo.
Regula S. Benedicti, Litaniæ, preces & alia. XI. sæculo.
Petri Remensis Poëma heroicum. 300. ann.
Brunonis Episcopi Homil. in Evangelia totius anni. XI. sæculo.
Isidori Hispalensis varia. XI. sæculo.
Bedæ multi codices. XI. sæculo.
Chrysostomus in Matthæum Latine. 300. ann.
Sacramentarium. XI. sæculo.
Ambrosii & Augustini varii codices.
Paulus Diaconus in Epist. Pauli. XI. sæculo.
Severini Boëtii de differentiis topicis, de divisione, & alii Tractatus 600. annorum.
Bruno Astensis in Zachariam Prophetam. 300. aut 400. ann.
Pauli Æginetæ de curationibus morborum. 500. ann.
Petri Damiani opera. XI. sæculo.
Hugonis a S. Victore annorum circiter 400.
Explicatio nominum Græcorum & Hebraïcorum Scripturæ. XI. sæculo.
Anacleti Papæ Proverbia & Epistolæ. 300. ann.
S. Ephrem Sermones. XI. sæculo.
Epigrammata Prosperi. XI. sæculo.
Solinus Polyhistor. XI. sæculo.
Isidori de vita SS. PP. & de anima. XI. sæc.
Adolini de Virginitate & vita S. Brandani Eremitæ. XI. sæculo.
Augustini quædam. 500. circiter ann.
Item Ceolfridi Abbatis ad Naitanum Regem Pictorum de observatione Paschæ. 500. ann. circiter.
Hieronymi Epistolæ. XI. sæculo.
Concordia Evangelica. XI. sæculo.
Petri Remensis Poëma Heroïcum de utroque Testamento. 300. ann.
Origenis homiliæ in Genesim. 500. circiter ann.
Isidori Hispalensis libri 3. Sententiarum.
Summa dictaminum Guidonis Fabæ. 300. annorum.
Hieronymi in Danielem. XI. sæculo.

A Marcus Lentinus de virtutibus Cardinalibus. 300. ann.
Boëtius de consolatione Philosophiæ. 400. ann.
Leges Longobardorum. 600. ann.
Lucanus cum scholiis. 600. ann.
Alius 500. saltem ann.
Henricus Episcopus, Summa dispensationum. 300. ann.
Ugutionis Monachi Grammatica. 300. ann.
Hieronymi quæstiones in Genesim 300. ann. adversus Jovinianum. XI. sæculo.
Usuardi Martyrologium annorum minus quam 300.
Hieronymi Epist. ad Suniam & Fretelam; & adversus Luciferianum. XI. sæculo.
Breviarium Fratrum Minorum. XI. sæculo.
B Rabani Vocabularium. XI. sæculo.
Gauderici de vita Clementis Papæ. XI. sæc.
Bedæ in Epist. Pauli. XI. sæculo.
Augustini multa.
Remigius in Epist. Pauli. 300. ann.
Bedæ Chronicon. XI. sæculo.
Cypriani Epist. XI. sæculo.
Lactantii Instit. 250. annorum.
Val. Maximus annorum minus. 300.
S. Gregorii Dialogi. XI. sæculo.
Gaiferii Monachi Cassinensis & Alphanæ Salernitani Arch. Monachi Cassinensis carmina. XI. sæculo.
Petri Diaconi in Regulam S. Benedicti. Visio Alberici Diaconi. 400. ann.
Palladii Paradisus. XI. sæculo.
C Leges Longobardorum. 400. annorum.
Lucanus minus 300. ann.
Nonii Marcelli de proprietate Sermonum.
Petri Comestoris Hist. Scholast. 300. annorum minus.
Tull. Ciceronis oratio. 250. annorum.
Gilbertus concordia Epist. Pauli.
Petri Januensis Gramm. 300. annorum.
S. Bernharii quæstiones.
Grammatica Alberici Monachi. XI. sæculo.
Dialogi S. Gregorii Papæ. 500. aut 600. ann.
Bedæ Martyrologium & alia. XI. sæculo.
Philippi Monachi discipuli S. Hieronymi in Job. XI. sæculo.
Statii Thebaidos. 300. ann.
Julius Frontinus de aquæductib. urbis Romæ. 500. aut 600. ann.
D Gregorii Turonensis historia. XI. sæculo.
Senecæ Tragœdiæ. 250. annnrum.
Donnani Monachi in Psalmos. 300. annor. aut plus.
Petri Comestoris historia Scholastica. Joannis Hircani hist. Scholast. 300. ann.
Joannis Solomei Boiarici Lexicon etymologiarum.
Lucanus de bello civili. 500. annorum.
Hieronymus in Isaiam. 500. ann.
Sallustius in Catilinam. Cod. recens.
Pastorale Gregorii.
Didymi de Spiritu Sancto. XI. sæculo.
Apologeticus Bernardi ad Cluniacenses. 300. ann.
Paschasii de corpore Christi ad Placidum Monach.
E Amalarius Fortunatus de divinis officiis.
Bassatius Abbas de exemplis naturalibus.

Yvo Carnotensis & Monachi de Sacramentis.
Mamerti Episc. Viennensis. 500. annorum.
Æsopi Fabulæ Latine. 400. ann.
Prosperi carmina. 400. annorum.
Augustini Epistolæ ann. circiter 500.
Hieronymi Epistolæ ann. circiter 500.
Hieronymus in Ezechielem. XI. sæculo.
Maximi Monachi in scripturam Latine. XI. sæculo. Edit. a Combesis Græce.
Expositiones Bedæ Presbyteri in Epist. Canonicas.
Hieronymi quæstiones in scripturam de nominibus Hebr. Item de locis Heb. & alia quædam. XI. sæculo.
Hieronymi in Jeremiam. 300. aut 400, ann.
Bruni libri, Sent. & Sermones. XI. sæc. Ejusdem in Leviticum. XI. sæculo.
Hieronymi in Ecclesiasten. XI. sæculo.
Joannis Abbatis Sententiæ moralium in Job.
Decretales Summorum Pontificum. 300 annorum.
Augustini quædam. XI. sæculo.
Hugonis Floriacensis Chronicon. 250. ann.
Augustinus de Baptismo & pœnitentia. XI. sæculo.
Augustinus de natura boni. XI. sæculo.
Bedæ historiæ Anglorum. XI. sæculo.
Concordia Bibl. 300. ann.
Rufinus de bono pacis. 300. ann.
Landulphi Carazoli Ordinis Minorum Sermones. 300. annorum.
Odonis Cluniacensis. 400. annorum.
Hieronymi in Epist. Pauli XI. sæculo.
Ambrosii Epist. 300. annorum.
Augustini de vera religione, & alia. XI. sæculo.
Aurelii Prudentii Carmina, alia IX. alia X. sæculo exarata tempore Bertharii.
Bertharius Abbas Cassinensis occisus a Sarracenis anno 884.
Augustini Enchiridion, retractationes & cætera. 400. annorum.
Boëtii de unitate cum glossis. 400. circiter ann.
Historia recuperationis Jerusalem, edit a Mabillonio.
Vitæ Sanctorum Remigii, Venceslai, Mennæ Monachi. XI. sæculo.
Didymi de Spiritu Sancto annorum fere 600.
Poëmata sacra Angeli Sangrini inedita. Floruit autem præterito sæculo.
Chronica Saxonica. XI. sæculo.
Chirurgia Constantini Africani Monachi Cassinatis. 300. aut 400. annorum.
Collectio Canonum & Conciliorum. XI. sæculo.
Epistola ad Simplicium. XI sæculo.
Juvenci Presbyteri Poëma. XI. sæculo.
Gregorii Pastorale. 300. ann.
Hieronymi de norma vivendi. 300. ann.
Concordia scripturæ incerti.
Lucanus. 500. annorum.
Incerti Grammatica. 500. ann.
Hieronymus in Genesim. XI. sæculo.
Isidori Hispalensis Canon. XI. sæculo.
Bruchardi compilatio Canonum. 600. ferme ann.
Item Biblia & alia. XI. sæculo.
Homiliarium variæ ætatis.
Vitæ Sanctorum, varia volumina.

Gregorii moralia. 600. fere ann.
A Bibliorum ingens liber, ann. fere 600.
Pauli Diaconi in regulam sancti Benedicti. XI. sæculo.
Breviarium XI. sæcul. ubi Hymnus, *Te Deum laudamus*, dicitur esse Sisebuti Monachi.
Smaragdus de perfectione vitæ Monasticæ 400. ann.
Juvenci Presbyteri Carmina 600. ann.
Guillelmi Dominicani summa vitiorum. 300. vel minus ann.
Collectio Canonum. 600. ann.
Alia. XI. sæculo.
Breviarium. 600. ann.
Brunonis in Cantica. 300. vel 400. annorum.
Josephi antiquitates. 700. ann. ubi locus Jesu B Christi est.
Comment. in Psalmos ex Hieronymo & Augustino; ad cujus calcem ita legitur: In nomine D. N. J. C. anno Dominicæ Incarnationis MXXIII. Indict. VI. anno videlicet ordinationis suæ secundo, Dominus Theobaldus reverentissimus Abbas hunc Librum de expositione Psalmorum sancti Augustini Episcopi in hac Ecclesia sancti Benedicti ubi sacratissimum corpus ejus humanum est, scribere præcepit cum aliis XXII. codicibus. Hi sunt. Imprimis Omeliæ 40. Moralia pars prima. Liber Psalmorum. Epistolæ sancti Pauli editæ a Claudio Episcopo. Hymnaria duo in choro semper habenda. Chronica sancti Eusebii Cæsariensis Episc. & Hieronymi Presbyteri, & Isidori Episc. & Prosperi & Joannis. Historia Romanorum. Historia Longobardorum. Edictum Regum; Pontificale Romanorum Pontificum. Liber Officiorum sancti Isidori Episcopi. Liber concordiæ Canonum, & Librorum Canonum. Decretale Pontificum super Marcum, edit. a venerabili Beda Presbytero.
Si quis vel unus aurem de os Libros (*sic*) qui superius scripti suut de prædicta Ecclesia S. Benedicti quolibet modo auferre molierit vel remptaverit non abeat pars neque sors in resurrectione justorum, sed sit pars illius cum his qui ad sinistram positi sunt. In æterno igne dampnandi erunt; & hic dum advixerint anathematis vinculo sint Innodati. Dicite omnes, quæso, fiat, fiat, & similiter patiatur qui hanc anathemam de hunc codicem avolere studuerit. *Latino-barbara nihil mutavimus.*
Rabanus de origine rerum; is haud dubio Liber qui laudatur in præcedenti codice 700. annorum elegantibus miniaturis ornatus ex quibus habitum Monachi excerpsimus.
Codex Chronicorum usque ad annum 1152. editus.
Martyrologium, Homiliæ, Regula sancti Benedicti, & Necrologium Monachorum amplissimum. In Martyrologio ad Nonas Martii dicitur sanctum Thomam Aquinatem fuisse primo Cassinensem Monachum.
Incipiunt Flosculi etymologici breviter oblati ab Auxilio Presbytero XI. sæculo; amplissimus liber, ita ut non solum etymologicon sed etiam Dictionarium sit. Incipit:

a & eo quia nulla litera ante a, nulla post eo.

Aliud Dictionarium ejusdem ævi.

Onomasticon Græcum parvo quarto. 500. annorum.

Codex annorum plus 600. Hieronymi, Gennadii, Isidori Hispal. & Ildefonsi de Scriptoribus Ecclesiasticis, memb. in parvo 4o.

Vita sancti Remigii Episc. Remensis. X. ut videtur sæculo in parvo quarto. Incipit: Posthabita ergo omni dubitatione atque ancipiti submota sententia, unanimitate Episcoporum.

Codex annorum 400. Liber pœnitentialis de homicidio. Incipit: Qui non scienter sed casualiter hominem occidit, quinque annis pœniteat.

In codice qui notatur 208. annorum plusquam 400. Sententia totius Theologiæ moralis.

Ad Frontem Breviarii antiqui XI. sæculo legitur sermo de conceptione B. Mariæ haud multo minoris ætatis, & ut videtur XII. sæculo.

Severini Boëtii arithmetica IX. sæculo.

Fastidii de Vita Christiana. Gregorii Nysseni Homilia.

Camina in sanctam Birgittam.

Liber Arabicus Solimani opus.

In codice antiquo hæc leguntur.:

Apostolici Viri.

Petrus Apostolus sedit in Antiochiæ Cathedra Episcopali annos quinque. Hic Petrus ingressus in urbe Romæ sedit in Cathedra episcnpali annos 25.

Linus sedit annos 15. menses 4. dies 12.

Cletus sedit an. 10. menses 10. dies 11.

Clemens sedit an. 9. menses 11. dies 10.

Anacletus sedit annos 12. menses 10. dies 12.

Evaristus sedit annos 13. menses 6. dies 11.

Alexander sedit annos 10. menses 7. dies 11.

Xistus sedit annos 10. menses 3. dies 21.

Telesphorus sedit annos 11. menses 3. dies 21.

Eleutherius sedit annos 11. menses 3. dies 21.

Yginus sedit annos 8. menses 3. dies 8.

Pius sedit annos 18. menses 4. dies 3.

Codex 277. Græcus 500. vel 600. annorum continet 10. Epistolam ad quemdam Monachum qui Beati Dorothei Abbatis opuscula petierat: deinde ipsa Dorothei Ascetica opera. Postea sequuntur Thalassii ἑκατοντάδες centenariæ Sententiæ asceticæ quatuor.

Hinc ex Chronico Hippolyti Thebæi quædam afferuntur. Item Decollatio sancti Joannis Baptistæ. Et postea Cosmæ Vestitoris sermo in reditum reliquiarum S. Joan. Chrysostnmi, & vita in Epitome ejusdem Chrysostomi. Demum Alexandri Monachi sermo de Inventione sanctæ Crueis.

Codex alius Græcus 600. circiter annorum, ubi Gregorii Naziazenni Terrasticha Carmina cum scholiis, Nicetæ & ejusdem Nicetæ interpretatio Epitaphii ejusdem S. Gregorii quod duodecim inscriptionibus constat.

Hinc Evagrii cujusdam opera spiritualia, ex India, ut Scriptor fabulatur, allata.

Postea Diadochi Episcopi Φωτικῆς τῆς Ἠπείρου τῆς Ἰλλυρικῆς Ascetici Sermones.

In eodem codice Joannis Damasceni Theologi

Demum Carmina in S. Basilium defunctum.

Bibliotheca Cassinensis.

1. Acta, & Canones Conciliorum usque ad Toletanum primum, Epistolæ Decretales a Clemente usque ad Melchiadem.
2. Acta Concilii Ephesini, & Epistola Cyrilli, & aliorum contra Nestorium.
3. Canones astronomici, Epistola Desiderii Abbatis Cassinensis ad Petrum Damianum, Cycli decemnovennales, Albinus de Trinitate.
4. Ambrosius contra Arianos.
5. Ambrosius in Lucam.
6. Historia Ecclesiastica Anastasii Bibliothecarii.
7. Contractus emptionis Codicis istius, Archidiaconus super decretum Gratiani.
8. Aristotelis Libri 8. de physico auditu, cælo anima & plantis.
9. Metaphysica Aristotelis.
10. Ethica Aristotelis cum commentario incerti.
11. Sancti Augustini sermones 50.
12. Sermones Sancti Augustini.
13. Sententiæ Augustini per materias exceptæ per Eugipium Abbatem.
14. Augustini Libri 10. de Civitate Dei.
15. Augustinus contra Faustum Manichæum & Felicem Manichæum.
16. Liber Epistolarum D. Augustini, solutiones ejusdem quarumdam quæstionum.
17. Augustinus de verbis Domini.
18. Libri Augustini de Trinitate, Hilarius de Trinitate, Ambrosius de Trinitate. In primis & ultimis foliis continentur aliquæ Constitutiones Pontificum.
19. Divus Augustinus de Trinitate.
20. D. August. de consensu Evangelistarum.
21. D. August. in Joannem.
22. Pars secunda sermonum D. Augustini in Evang. Joannis.
23. Expositio D. Augustini in Epist. Joannis. Deprecatio metrica pro lectore Codicis in fine ipsius.
24. Expositio Augustini in Psalterium & in Epist. Joannis.
25. Liber confessionum Sancti Augustini.
26. Prima pars Psalterii D. Augustini.
27. Secnnda pars expositionis D. Augustini super Psalmos.
28. Liber secundus Augustini de Civitate Dei usque ad vigesimum-secundum.
29. Etymologicon linguæ Latinæ Auxilii Presbyteri.
30. Quæstiones Auxilii Presbyteri in Genesim.

Miscellanea de Trinitate.

In Libros Regum, & in alios scripturæ locos.

De differentia sententiarum ejusdem.

De distinctione quatuor vitiorum ejusdem.

De regulis Junilii.

Bedæ Presbyteri explanatio in proverbia Salomonis.

Enchiridion Sancti Augustini.

Flores desumti ex tribus Libris Alcuini de Trinitate.

Isidorus Episcopus de Incarnatione & vocatione gentium.

Gennadius

Gennadius de Fide.
Fulgentii Episcopi aliqua pertinentia ad Fidei firmitatem.
Victorini Carmen de Trinitate.
31. Archidiaconus in 6. Decretalium usque *de Regulis Juris* exclusive.
32. Archidiaconus super Decretale & Canones.
33. Archidiaconi notæ super Decreta & Canones.
34. Breviarium antiquum Cassinense, in quo continentur vitæ diversorum sanctorum, præcipue Divi Berthariî Abbatis Cassinensis.
Varii sermones SS. Patrum.
35. Biblia sacra Vulgatæ editionis cum summariis. Petri Monachi Mellicensis.
Item sacra Historia metrice Petri de Fosenica Monachi Mellicensis, signanter 1°. Nomen Libri. 2°. Numerus Capitulorum. 3°. Ordo Librorum. 4°. Quotus liber. 5°. De quo tractat quilibet Liber.
36. Expositio Bedæ in Lucam.
37. Homiliæ Bedæ in Lucam.
In principio & fine codicis sunt quidam versus Pauli Diaconi, vel Alani Poëtæ, vel Berthari Abbatis.
Homilia Pauli Diaconi in Evangelium: *Nemo accendit Lucernam.*
38. Expositio Bedæ in acta Apostolorum.
Expositio in Apocalypsim ejusdem.
39. Beda in Epistolas Pauli.
Sermones duo Sancti Leonis Papæ.
40. Expositio Bedæ in Evangelium Marci.
41. Bedæ expositio de Tabernaculo in Esdram & Tobiam.
42. Expositio in Cantica Canticorum Bedæ Presb. diversa ab impressis.
43. D. Bonaventura in tertium Librum Sententiarum.
44. Compilatio Canonum Burcardi Wormaciensis Episcopi.
45. Summa Canonum ejusdem.
46. Breviarium juris Canonici Bernardi Papiensis.
47. Chronicon ab anno millesimo usque ad....
Synodus Cassinensis.
Martyrologium Hieronymi.
Regula Sancti Benedicti.
Mortuale, seu memoriale illustrium virorum Monastici ordinis.
48. Notæ Claudii Episcopi Antisiodorensis in Epist. Pauli.
49. Codex Justiniani Imperatoris.
50. Collationes & sententiæ SS. PP. translatæ e Græco per Martinum Episcopum Dumensem.
Liber Palladii Episcopi, appellatus Paradisus.
Epistola Athanasii Episcopi de instituto & observatione Monachorum.
51. Collationes SS. PP. ex Joanne Cassiano.
52. Aliqua super Epistolam Pauli, auctoris incerti.
Collationes SS. PP.
Passio B. Marinæ Virginis & Martyris.
53. Collationes SS. PP. ex Joanne Cassiano.
54. Collationes SS. PP. ex Joanne Cassiano.
55. Psalterium commentatum.
56. Commentaria in Clementinas Joan. de Alchayro.
57. Commentaria in Psalmos ex Augustino & Hieronymo.
58. Tractatus incerti super tres ultimos Libros Codicis Justiniani.
Roffredus de libellis.
59. Glossa incerti super Cantica Canticorum.
60. Epistolæ Pauli cum Commentariis incerti auctoris.
61. Concordantiæ Bibliæ anonymi Monachi.
62. Concordantiæ Bibliæ anonymi Monachi.
63. Decretale Gregorii IX. cum glossis.
64. Nomina Pontificum usque ad Alexandrum III. metrice scripta.
Decreta Gratiani.
65. Decreta Gratiani cum annotationibus.
66. Decreta Gratiani cum scholiis.
67. Tres Epistolæ Fratris Thomæ Decani, quarum primam ad Henricum Regem, secunda ad Gottifredum Cardinalem, tertia ad Pontificem.
Summa Canonum Bernardi Præpositi Papiensis.
68. Decreta Gratiani cum Glossa.
69. Galeni opera quædam.
70. Liber Galeni de Medicina.
71. Registrum Epistolarum Sancti Gregorii Papæ.
72. Moralia Sancti Gregorii Papæ in Job.
73. Moralia Sancti Gregorii Papæ in Job. In principio Codicis sunt duæ antiquæ imagines S. Benedicti, Theobaldi Abbatis, S. Gregorii & S. Petri.
74. Sancti Gregorii Moralia in Job.
75. Libri Moralium Sancti Gregorii Papæ in Job.
76. Moralia in Job Sancti Gregorii.
77. Moralia Sancti Gregorii in Job.
78. Oratio Sancti Leonardi.
Moralia Sancti Gregorii Papæ.
79. Libri Moralium Sancti Gregorii Papæ in Job.
80. Moralia Sancti Gregorii Pontificis in Job.
81. Sancti Gregorii magni Moralia in Job.
82. Libri Moralium Sancti Gregorii Papæ in Job.
83. Homiliæ Sancti Gregorii Papæ.
84. Homiliæ Sancti Gregorii Papæ in Ezechielem Prophetam.
85. Quatuor Libri Dialogorum Sancti Gregorii Papæ.
86. Moralia Sancti Gregorii Papæ in Job.
87. In Job Moralia Sancti Gregorii Papæ.
88. Guillelmus super quatuor Sententiarum Libros.
89. Speculum judiciale Guillelmi Durantis.
90. Expositio Sancti Hieronymi in Isaiam Prophetam. Super Genesim. Excerpta ex variis autoribus. Anticimenon Sancti Bertharii Abbatis; seu, ut vult noster Mabillon, Juliani Episcopi.
91. Prima pars Epistolarum Sancti Hieronymi.
92. Tomus Secundus Epistolarum Sancti Hieronymi. Epistola Eusebii ad Damasum. Sermones Sancti Hieronymi de quibusdam Sanctis. Sermo Joannis de Ragusio habitus coram Cardinalibus de Sancto Benedicto. Oratio ad B. Mariam.

93. Commentaria Sancti Hieronymi in 12. Prophetas.
94. Expositio Sancti Hieronymi in Isaiam.
95. Historia Ecclesiastica Eusebii Cæsariensis.
96. Expositio Hostiensis in Decretalia.
97. Herbarium Apulei cum Tractatu de quadrupedibus ejusdem. Alexandri Jatrosophistæ Medicina. Lib. Scolapii medici (*sic*). Prognostica & Aphonsini Hyppocratis. Galenus de pulsibus & urinis, & aliis ad artem medendi pertinentibus.
98. Homiliæ Autperti, Pauli Diaconi, Petri Diaconi, Petri Damiani, Severini, & aliorum SS. PP.
99. Homiliæ SS. PP.
100. Homiliæ Cesarii & Marii Episcoporum, Pauli Diaconi & aliorum.
101. Homiliæ Autperti Abbatis, Petri Damiani, & aliorum. Tractatus Sancti Ambrosii de Trinitate. Vita Sancti Dominici Confessoris ex Alberico Diacono.
102. Versus in laudem Sancti Mennæ. Homiliæ SS. PP.
103. Homiliæ SS. PP.
104. Homiliæ SS. PP. & sermones eorumdem quorum multi non habentur in Vulgatis.
105. Homiliæ Severiani Episcopi & aliorum.
106. Homiliæ SS. PP.
107. Versus Marci Poëtæ, & Pauli Diaconi de miraculis Sancti Benedicti. Homiliæ Sancti Bernharii Abbatis, Severiani Episcopi & aliorum.
108. Homiliæ SS. PP.
109. Homiliæ SS. PP.
110. Vitæ Diversorum SS. Homiliæ SS. PP. Epistolæ D. Pauli.
111. Homiliæ SS. PP. Passio Sanctæ Restitutæ Virginis & Martyris. Versus in Laudem Deiparæ.
112. Homiliæ SS. PP.
113. Homiliæ SS. PP.
114. Homiliæ SS. PP.
115. Homiliæ Petri Hostiensis, Autperti Abbatis & aliorum.
116. Homiliæ SS. PP.
117. Vitæ SS. & Homiliæ SS. PP.
118. Flores Sententiarum desumti ex Libris Moralium sancti Gregorii Papæ ab Ignatio Monacho Casinati. Elucidarium eorumdem Moralium ejusdem auctoris.
119. Prima pars Infortiati cum glossa incerti.
120. Secunda pars Infortiati cum glossa.
121. Decretale Innocentii III.
122. Institutiones Juris Civilis cum glossa. Libri Feudorum.
123. Josephus Hebræus de Bello Judaico. Passio sancti Urbani & sociorum. Sermones SS. PP. Vitæ Sanctorum.
124. Antiquitates Judaicæ Josephi Hebræi.
125. Summa Canonum Isidori Hispalensis Episcopi. Epistola Bernardi Abbatis ad Joannem Lectorem Casinatem.
126. Sermones sancti Leonis Papæ.
127. Missale antiquum caracteribus Longobardicis.
128. Missale Monasticum in fine cujus habentur aliquæ sequentiæ.
129. Notæ Petri Lombardi in Psalterium.
130. Notæ Petri Lombardi in Epistolas Pauli.
131. Expositio Remigii Episcopi in Epistolas Pauli.
132. Rabbanus Archiepiscopus Moguntinus de origine rerum continens 22. libros.
133. Commentaria Rabbani in libros Regum.
134. Liber Rabbani de laudibus sanctæ Crucis.
135. Summa Canonum Joannis Theutonici.
136. Summa Raymundi. Summa Magistri Petri Brixiani. Summa Damasi. Tractatus Bonaguidæ contra rescripta.
137. Summa B. Thomæ Aquinatis.
138. Prima pars Summæ D. Thomæ Aquinatis.
139. Vitæ & obitus Sanctorum.
140. Vitæ SS. PP.
Visio Vectini * alias Theodini Monachi.
141. Vitæ Sanctorum quarum aliquæ sunt diversæ a Vulgatis.
142. Vitæ multorum Sanctorum quarum multæ non habentur Vulgatis.
143. Vitæ SS. PP.
144. Vitæ multorum Sanctorum quarum multæ non sunt divulgatæ.
Sermones diversorum SS. PP.
145. Vitæ diversorum SS. PP. præsertim vita sancti Gregorii Papæ a Paulo Diacono.
146. Vitæ multorum SS.
147. Vitæ SS. quarum Index habetur initio codicis cum homiliis SS. PP.
148. Vitæ diversorum SS. quarum index habetur initio codicis.
149. Vitæ SS. quorum nomina habentur in Indice initio hujus codicis posito.
150. Zabarella super Decretale.
151. Zachariæ Chrysopolitani Concordantiæ Evangelistarum sive Monotessaron.
152. Tractatus Joannis Chysostomi de compunctione & multa alia. Vita sancti Brandani.
Vitæ multorum Sanctorum ab Adolino Monacho metro conscriptæ.
153. Amalarii Fortunati Cardinalis & Monachi Lexoviensis Tractatus de Ecclesiasticis mysteriis divinorum Officiorum.
154. Expositio B. Ambrosii Episcopi in Psalmum *Beati Immaculati*.
155. Expositio B. Ambrosii Episcopi in Psalmum *Beati Immaculati*.
156. Epistolæ B. Ambrosii Episcopi.
157. Tractatus B. Ambrosii Episcopi de excessu Fratris sui, & de aliis.
158. Poëmata sacra Angeli Abbatis Cassinensis.
159. Anacleti Antipapæ & Monachi Cluniacensis libri Proverbiorum.
Epistolæ ejusdem.
160. Tractatus Augustini de numero.
Epistola Ceolfridi Abbatis ad Naitanum Regem Pictorum. De observantia Paschæ. Quædam Astronomica. Collatio Serapionis Abbatis. Enchiridion Augustini ad Laurentium. Libri tres sancti Prosperi de vita activa. Cyprianus martyr de duodecim abusivis sæculi. Epistolæ aliquæ Hieronymi Presbyteri ad Occeanum. Officia communia omnium SS.
161. Retractatio Augustini in lib. Confessionum. Confessiones ejusdem Augustini. Idem Augustinus de natura & origine animæ ad Vincentium Victorem. Retractatio ejusdem in lib. de immortalitate animæ. Liber de immortalitate animæ, ejusd.

62. Auguſtinus de ſeptem quæſtionibus, ſeu Tomus primus opuſculorum ejus.
163. Auguſtinus de remiſſione peccatorum & Baptiſmo parvulorum, ſeu Tomus ſecundus opuſculorum ejus.
164. Auguſtinus contra Julianum Hæreticum Pelagianum.
165. Liber Auguſtini de ſancta Virginitate. Libri duo ejuſdem de adulrernis conjugiis. Tractatus ejuſdem de ſermone Domini in monte. Epiſtola ejuſdem ad Valentinum de gratia Dei & libero huminis arbitrio.
166. Libri Auguſtini contra Acamedicos. Tractatus ejuſdem de beata Vita. Libri ejuſdem de immortalitare animæ. De ordine rerum, ejuſdem. Dialogus de quantitate animæ, ejuſdem. Libri Ipognoſticon ejuſdem. De nuptiis & concupiſcentiis ejuſdem.
167. Tomus ſextus opuſculorum D. Auguſtini. Adnotatio de formatione fœtus.
168. Liber Auguſtini de natura boni adverſus Manich. Liber ejuſdem de Geneſi contra Manichæos. Libri duo ejuſdem de mendacio & contra mendacium. Tractatus ejuſdem de fide & operibus. Aliquæ quæſtiones ejuſdem Auguſtini. In primo Folio hujus Codicis continentur pauca de vita ſancti Andreæ, & in ultimo etiam pauca de vira ſanctæ Barbaræ.
169. Liber Auguſtini de vera Religione. Libellus ejuſdem de diſciplina Chriſtianorum. Tractatus ejuſdem de cupiditate & pœnitentia peccatorum.
170. Libri Auguſtini de Diſciplina Chriſtianorum, de bono perſeverantiæ, de nuptiis, de concupiſcentiis & quibuſd. aliis.
171. Auguſtinus contra Academicos.
172. Liber Auguſtini de Baptiſmo. Tractatus ejuſdem de tribus modis pœnitentiæ.
173. Quædam opuſcula D. Auguſtini, nimirum de ſancto Symbolo, de quinque hæreſibus, de reconciliandis pœnitentibus, de miſericordia, de contemptoribus temporalium rerum, de pœnitente. Quæſtio de ſpiritu blaſphemiæ.
174. Enchiridion D. Auguſtini. Liber retractationum, & Theologia Chriſtiana ejuſdem.
175. Autorirates ſcripturales utriuſque Teſtamenti quæ extant in Decreto Gratiani collectæ per Magiſtrum Goſſemum de Caſſianis.
176. Summa Bartholomæi de Piſis, de Caſibus animæ.
177. Hiſtoria Anglicana Bedæ Presbyteri.
178. Notæ Bedæ Presbyteri in Epiſtolas Pauli.
179. Martyrologium Bedæ Presbyteri. Brevis expoſitio Evangeliorum quæ occurrunt ab adventu Domini uſque ad feſtivitatem omnium SS. Regula S. Benedicti. Capitula Aquiſgrani. Epiſtola Pauli Diaconi ad Carolum Magnum. Canones de ordine Monaſterii.
180. Expoſitio Bedæ Presbyteri in ſeptem Epiſt. Canonicas.
181. Hiſtoria Eccleſiaſtica gentis Anglicanæ Bedæ Presbyteri.
182. Commentaria Bedæ Presb. in Marcum. Homiliæ 40. B. Gregorii Papæ.
183. Ars notariatus Bencueni Hurſini.
184. Bernardi Abbatis Epiſtolæ ad Eugenium Pontificem. Boëtius de conſolatione Philoſophiæ. Tullius de amicitia. Bonaventuræ Breviloquium Theologiæ. Enchiridion Auguſtini. Hugo Cardinalis de Officio Miſſæ. De confeſſione, vitiis & peccatis incerti. Memoria miſſionis Fratrum noſtrorum Caſſinenſium ad reformationem Monaſterii Monſerratenſis anno 1443.
185. Summa Canonum Bernardi Papienſis Præpoſiti cum Scholiis.
186. Bernardus Abbas in Diameron.
187. Berthari Martyris Abbatis Caſſinenſis liber Anticimenon. De quæſtionibus Veteris & Novi Teſtamenti ubi ſolvuntur contrarietates Sacræ Scripturæ.
188. Boëtius de Unitate cum gloſſa incerti.
189. Arithmetica Severini Boetii.
190. Opus metricum docens artem componendi verſus. Severini Boetii de Philoſophiæ conſolatione. Liber de Rhetorica incerti.
191. Collectio Evangeliorum per annum cum ſuis orationibus. Severinus Boetius de differentiis topicis.
192. Sermones ſuper Pſalmos Bonanti Puſini Monachi S. Miniatis.
193. Breviarium Monaſticum.
194. Bruni Abbatis Caſſinenſis Homiliæ in Evangelia totius anni.
Hymnus Muſicis numeris expreſſus in laudem Beatæ Mariæ.
Litaniæ breves cum Orationibus.
195. Expoſitio in Leviticum, Num. & Deuteron. Bruni abbatis Caſſinenſis.
196. Liber ſententiarum S. Bruni Epiſcopi Segnienſis. Sermones ejuſdem.
197. Verſus S. Damaſi Papæ de S. Paulo Apoſtolo.
Breviarium incerti omnium Epiſtolarum B. Pauli, quæ in Eccleſia per annum cantantur.
198. Breviarium, ſeu ordo recitandi Officium. Tractatus de Conceptione Beatæ Mariæ Virginis.
199. Breviarium Monaſticum in quo divini Officii ordo, non per extenſum ponitur, ſed tantum indicatur, ideoque proprie Breviarium, ſeu Ceremoniale Eccleſiæ Caſſinenſis.
Chronica incerti uſque ad Nicephorum.
Chronica Caſſinenſis.
Chronica aliorum.
200. Chirurgia Aphricani.
201. Commentaria Joan. Chryſoſtomi Archiepiſcopi Conſtantinopolitani ſuper Matthæum.
202. Chronica Caſſinenſis.
203. Chirurgia Magiſtri Guilelmi Placentini.
204. Epiſtolæ & alii Tractatus D. Cypriani.
205. Collectio gloſſæ in omnes Scripturæ locos. Incerti deſumta ex Sanctis Patribus. Habentur etiam hæreſes multæ.
206. Expoſitio Pſalterii incerti. In fine & principio hujus codicis continentur quædam de Dialogis Gregorii Papæ.
207. Tractatus de Sacra Euchariſtia extractus e Summa Bartholomæi de Piſis. De geſtis Antiquorum ſecundum quatuor virtutes Cardinales. Expoſitio Nicolai de Lyra

super Pfalmum *Beati Immaculati*. Seneca de virtutibus Cardinalibus, & formula honeftæ vitæ. Proverbia ejufdem. Liber Catonis de vita Monachorum. Libri Bernardi Clarevallenfis de regimine Monachorum metrice. De conflictu corporis ad animam. Epiftula ejufdem ad Marcum. De præceptis & difpenfatione fuper Regulam S. Benedicti. De gratia & libero arbitrio ejufdem. Tractatus fuper Symbolum. Sententiæ Ifidori Hifpalenfis Epifcopi. S. Bonaventuræ Viridarium confolationis, & arbores virtutum & vitiorum. Quartus liber Dialogorum S. Gregorii Papæ. Epiftola S. Auguftini ad Julianum Comitem. Quædam tabulæ Aftronomicæ. S. Joannis Chryfoftomi Tractatus de compunctione. Liber ejufdem, quod nemo poteft lædi, nifi prius a fe ipfo lædatur.

Defiderantur nunc ifti codices & Tractatus.

Tractatus Abbatis Ifaac fuper Pater nofter. Sermo S. Joannis Chryfoftomi de pœnitentia. Tractatus Fratris Hugonis fuper Miffa & Officio divino, vocatus Speculum Ecclefiæ. Tractatus de Miffa decerptus de Decretalibus. Epiftola Bernardi ad Eugenium Papam de Romanis in principio libri. Aliqua etiam carmina in initio libri

208. Compendium fententiarum totius Theologiæ moralis, & de veftibus Sacerdotalibus incerti.
209. Expofitio Pfalterii incerti.
210. Concordantiæ Bibliæ.
211. Concordantia Evangelica.
212. Concordia Sacræ Scripturæ.
213. Conciones fuper Pfalmos incerti.
214. Scintillarum defenforis liber in quo agit ipfe de virtutibus & vitiis. Tractatus Auguftini de utilitate pœnitentiæ, & de reconciliandis pœnitentibus.
215. Decreta Summorum Pontificum.
216. Tractatus incerti de qualitate culparum & de difciplina Sacerdotum.
217. Dictionarium.
218. Dictionarium trium linguarum quæ habentur in Sacra Scriptura.
219. Liber Didymi de Spiritu-Sancto. Regula D. Auguftini. Pafchafius Diaconus de Spiritu-Sancto. D. Auguftinus de difciplina Chriftiana, & quædam alia opufcula.
220. Didymus Alexandrinus de Spiritu-Sancto. Epiftola Nicolai Epifcopi ad Imperatorem Michaëlem.
221. Epiftola Joannis ad Carolum Regem. Dionyfius de Angelica & Ecclefiaftica Hierarchia. Idem de divinis nominibus. Idem de myftica Theologia. Hæc omnia opera Dionyfii Areopagitæ tranflata funt per Joannem Scotum Monachum auditorem Bedæ.
222. Doctrinale, feu Grammatica incerti.
223. Ordo Judiciarius Ægidii Tofcani.
224. Epiftolæ per annum.
225. Epiftolæ Hippocratis & aliorum Medicorum.
226. Sermones S. Ephrem Monachi. Doctrina S. Bafilii Epifcopi ad Monachos. Epigramma D. Profperi Aquitanici. Libri tres de vita contemplativa ejufdem.
227. Carmina D. Profperi Aquitanici. Carmina Catonis. Fabulæ Æfopi carmine heroïco confcriptæ. Carmina Firolaghi. Prudentii liber de Columbis. Faceti Poëtæ carmina. Computus Solaris & Lunaris Joannis de Corella.
228. Alphabeticum etymologiarum Joannis Solomæi Butanici Medici.
229. Collectio omnium Evangeliorum.
230. Expofitio Pfalterii, incerti.
231. Expofitio in Tetrafttichon Gregorii Nazianzeni, Græce confcripta; quædam Joannis Damafceni etiam Græce.
232. Faftidius de vita Chriftiana. Vita Sancti Joannis Eleemonis Epiftolæ Paulini, Auguftini & aliorum. Vita Sanctæ Brigidæ Virginis metro confcripta.
233. Flores Scripturarum incerti autoris.
234. Vita S. Clementis Papæ ex Gauderico Epifcopo.
235. Concordia Epiftolarum S. Pauli Apoftoli ex Gilberto.
236. Gloffa Anonymi in Evangelium Matthæi & in Epiftolas Pauli.
237. Gloffa incerti auctoris in Matthæum.
238. Tractatus Ruffini Monachi de bono pacis. De triplici ordine Veteris Teftamenti. Gloffa incerti in Matthæum.
239. Gloffa incerti in Lucam, Marcum & Matthæum.
240. Gloffa incerti in Lucam, Marcum & Matthæum.
241. Gloffa in Lucam.
242. Gloffa in Joannem.
243. Gloffa in Apocalypfim.
244. Gloffa in Epiftolas Pauli.
245. Gloffa in Ifaiam Prophetam.
246. Gloffa in Joannem & Ifaiam Prophetam.
247. Epiftola Hieronymi adverfus Luciferianum. Liber Evagrii de altercatione Simonis Judæi, & Theophili Epifcopi Alexandrini. Gloffa in Epiftolas Canonicas. Expofitio Apocalypfis.
248. Gloffa in Epiftolas Pauli.
249. Gloffa in duodecim Prophetas.
250. Gloffa in Pfalterium.
251. Expofitio Brunonis Epifcopi in Zachariam Prophetam. Gloffa in Pfalterium. Orationes ad Chriftum Jefum, & ad S. Benedictum.
252. Gloffa in Epiftolas Pauli.
253. Gloffa in Ezechielem Prophetam & in alios libros Sacræ Scripturæ.
254. Gloffa in Jeremiam Prophetam.
255. Gloffa in duodecim Prophetas.
256. Gloffa in Parabolas Salomonis, Ecclefiaftem, Cantica Canticorum & Sapientiam.
257. Catalogus Regum, Confulum, Dictatorum, Tribunorum, Patriciorum, Imperatorum Gentis Romanæ. Catalogus Romanorum Pontificum ac Abbatum Caffinenfium. Expofitio Regulæ S. Benedicti, Petri Diaconi. Epiftula S. Benedicti ad S. Maurum. Alia ejufdem ad S. Remigium. Variæ Epiftolæ Petri Diaconi. Verfus Marci Difcipuli S. Benedicti. Verfus Pauli Diaconi ad Carolum Magnum. Verfus Raynaldi in Regulam S. Benedicti.

Benedicti. Multa opuscula Petri Diaconi. Admirabilis visio Alberici Diaconi. A

258. Glossa in duodecim Prophetas.
259. Glossa in Job, Tobiam, Judith, Esther & Ruth.
260. Glossa in Epistolas Pauli.
261. Glossa in Esther, Tobiam, Ruth & Job.
262. Glossa in Proverbia, Ecclesiasten & Cantica.
263. Glossa in Symbolum Athanasii, Psalterium & Cantica.
264. Glossa in Exodum & Leviticum.
265. Glossa in Leviticum.
266. Commentaria Goffredi in Decretales.
267. Homiliæ S. Gregorii Magni in Ezechielem.
268. Expositio S. Gregorii Papæ in Ezechielem.
269. Moralia S. Gregorii Papæ. Canones Astronomici.
270. Duæ Epistolæ Guibaldi Abbatis Cassinensis. Significatio mulieris alatæ cujus meminit Apocalypsis. Homiliæ 40. S. Gregorii Papæ.
271. Libri Dialogorum Gregorii Magni.
272. Libri Dialogorum S. Gregorii Papæ. Vita B. Euphrasiæ.
273. Liber Pastoralis B. Gregorii Papæ.
274. Liber Pastoralis S. Gregorii Papæ.
275. Historiæ Ecclesiasticæ Gregorii Turonensis.
276. Rationale divinorum Officiorum Guillelmi Durandi.
277. Opera Dorothei Græce scripta.
278. Apologeticus Gregorii Nazianzeni Græce scriptus.
279. Practica medicinalis Magistri Gualterii.
280. Guaiferii Homiliæ. Versus ejusdem in laudem S. Martini, in Psalter. & in eum qui se ipsum occidit. Versus Alphani in laudem 12. Fratrum. Vitæ S. Secundini Episcopi Trojani, & S. Lucii Papæ compositæ a Guaiferio.
281. Summa Guidonis Fabæ.
282. Summa vitiorum Guillelmi Dominicani.
283. Summa dispensationum Henrici Episc.
284. Expositio Hieronymi in Ecclesiasten.
285. Hymni & antiphonæ in laudem Deiparæ. Expositio S. Hieronymi in Jeremiam Prophetam.
286. Expositio D. Hieronymi in Ezechielem Prophetam.
287. Origenis expositio in librum Jesu Nave. Commentaria S. Hieronymi in Josue & Danielem.
288. Sermones S. Chrysostomi. Expositio S. Hieronymi in Danielem, & in Evangelium Marci.
289. Expositio S. Hieronymi in Isaïam Prophetam.
290. Explanatio Hieronymi in 12. Prophetas.
291. Hieronymus in Epistolas Pauli.
292. Quæstiones Hebraïcæ in libros Testamenti Veteris. Explanatio nominum Hebraïcorum & caracterum.
293. Hieronymus de Virginitate S. Mariæ. Liber ejusdem contra Elvidium. Quæstiones Hebraïcæ.
294. Hieronymus, Isidorus, Ildefonsus de viris illustribus. Oratio de Symbolo Fidei.

295. Epistolæ D. Hieronymi. Carmina quædam Heroïca.
Nomina 70. Discipulorum Christi. Carmina in laudem Montis Cassini.
296. Epistolæ D. Hieronymi.
297. Chronica venerabilis Bedæ. Hieronymus de impassibilitate.
298. Epistolæ D. Hieronymi. Chronicon Corbei Vidukiend. Ambrosius de mysteriis.
299. Grammatica Hilderici Monachi.
300. Historia recuperationis Jerusalem & Antiochiæ.
301. Historia Petri Comestoris. Hist. Joannis Hircani.
302. Symbolum compositum a Leone Papa. Historia Ecclesiastica Sozomeni.
303. Historia Pauli Orosii.
B 304. Historia Petri Comestoris.
305. Homiliæ Sanctorum PP. præcipue Epiphanii, Hautperti, Severiani & Pauli Diaconi.
306. Homiliæ SS. PP.
307. Homiliæ SS. PP.
308. Homiliæ SS. PP.
309. Vitæ SS.
Homiliæ SS. PP.
310. Homiliæ SS. PP.
Versus Marci Poëtæ de S. Benedicto.
311. Hymni cum Commentario incerti authoris.
312. Expositio Hymnorum authoris incerti.
313. Summa Juris civilis Jacobi Pilei.
314. Instituta Monastica in 12. libros divisa.
C 315. S. Thomas in secundum librum Sententiarum.
316. Interpretationes nominum Græcorum, Hebræorum & Latinorum Sacræ Scripturæ.
317. Sententiæ morales Joannis Abbatis super Job.
318. Micrologus Joannis Presbyteri in quo differit de Musica antiqua & nova.
319. Rationale divinorum officiorum Joannis Belet.
320. Isidori Episcopi Hispalensis libri etymologiarum.
321. Libri Sententiarum Isidori Hispalensis Episcopi.
322. Isidorus Episcopus Hispalensis contra hæreticos, & de rerum differentiis.
323. Isidorus de vitis SS. PP. qui præcesserunt ante Christum & aliorum qui in scripturarum laudibus efferuntur. D
Tractatus ejusdem de animalibus.
324. Liber prognosticorum Juliani Episcopi Toletani.
Doctrina S. Maximi ad Monachos. Diadema Smaragdi Monachi.
325. Tractatus de Sacramentis Ivonis Episc. Carnutensis.
Ceremoniale Mamerti Episcopi Viennensis.
326. Poëma heroïcum Juvenci Presbyteri in quatuor Evangelia.
327. Opera Lactantii Firmiani.
328. Leges Longobardorum.
Summa Extravagantium.
329. Vita S. Josaphat carmine Gallico composita.
E 330. Poëma Luciani cum scholiis.
331. Tractatus Marci de Lentino de virtuti-

bus Cardinalibus & donis.
332. Martianus Capella de nuptiis Philologiæ & Mercurii.
333. Interpretationes locorum obscurorum Sacræ Scripturæ, Maximi Monachi.
334. Memoriale obitus virorum illustrium.
Martyrologium Bedæ Presbyteri.
Brevis expositio Evangeliorum.
Regula S. Benedicti.
335. Libri 9. de historia Romanorum.
Nonius Marcellus de lingua Latina.
336. Nicolaus Bonetus in Metaphysicam.
337. Sermones Joannis Chrysostomi, Bernardi Abbatis & Innocentii III.
Vita B.V. Mariæ ex dictis SS. PP. desumpta.
Commentarium in Psalmos.
Oculus moralis.
Oratio de S. Dorothea Virgine.
338. Sermones ex dictatis Odonis Abbatis Morimundi, & aliorum.
Variæ observationes in numeros binarios & ternarios.
339. Orationes Missarum per totum anni tempus.
Oratio pro hebdomadario lectore.
Memoria Reliquiarum Sacrarii Monasterii Cassinensis registrata anno 1023.
340. Secunda pars orationum Marci Tullii Ciceronis.
341. Orationes Marci Tullii Ciceronis.
342. Origenes in Genesim, Exodum, Leviticum, librum Numeri, & in librum Jesu Nave.
Sophronius, Eusebius & Hieronymus in librum Hebraicarum quæstionum.
343. Homiliæ Origenis in Genesim.
Periarchon ejusdem.
344. Origenes in librum numeri.
345. Homiliæ Origenis super Leviticum.
346. Expositio Origenis in Epistolas Pauli.
347. Origenis expositio in Epistolas Pauli.
348. Paradisus Palladii.
349. Paraphrasis Pauli Diaconi in Epist. Pauli.
Epistolæ Canonicæ.
Expositio S. Hieronymi Presbyteri in Epist. S. Pauli ad Hebræos.
350. Excerpta Patherii ex Moralibus S. Gregorii.
351. Paulus Egineta de curatione partium totius corporis.
352. Expositio Regulæ S. Benedicti, Pauli Diaconi.
Ejusdem Epistola ad Carolum Magnum.
Capitula Synodi Aquisgranensis.
353. Expositio Regulæ S. Benedicti, Pauli Diaconi.
Capitula Synodi Aquisgranensis.
Epistola Pauli Diaconi ad Imperatorem Carolum Magnum.
Ordo quomodo agendum sit Monacho in Monasterio de jejuniis & ceremoniis nostri Cœnobii.
Constitutiones Longobardicæ de bellica expeditione.
354. Summa Petri Capuani sup. lib. Sententiarum Petri Lombardi.
355. Lexicon Concionatorum Petri Cardinalis.
356. Lexicon Concionatorum Petri Capuani Cardinalis.
357. Historia Petri Comestoris.
358. Tomus primus operum S. Petri Damiani.
459. Tomus secundus operum S. Petri Damiani.
360. Expositio Regulæ S. Benedicti, Pauli Diaconi.
361. Petrus Diaconus de ortu justorum Monasterii Cassinensis.
Idem de viris illustribus ejusdem Cœnobii.
Ejusdem Sermones varii.
Idem de locis Sanctis.
Julius Frontinus de aquæductib. urb. Romæ.
Flavius Vegetius de re militari.
362. Commentaria Petri Hispani in Logicam Aristotelis.
363. Libri Sententiarum Petri Lombardi.
364. Libri Sententiarum Petri Lombardi.
365. Expositio Petri Lombardi in Epistolas D. Pauli.
366. Commentaria Petri Lombardi in S. Pauli Epistolas.
367. Quæstiones incerti autoris in Magistrum Sententiarum.
368. Poëma Heroïcum Petri Remensis.
369. Poëma Petri Remensis.
370. Poëma Petri Remensis.
371. Disputatio Archelai & Manichei.
Expositio Philippi Monachi in Job.
372. Pœnitentiarium Summorum Pontificum. Rationale Missarum. Ordo ungendi & sepeliendi Monachos. Epistola Clementis ad Jacobum Fratrem Domini. Epistola Evantii ad Hebræos de sanguine. Capitula Concilii Nicæni, & aliorum. Epist. contra Hæreticos ex libris Majorum. Versus S. Firmani.
373. Bassatius Abbas Cassinensis de exemplis naturalibus. Idem de articulis Fidei. Postillæ incerti in Ecclesiasten. Homiliæ S. Gregorii Papæ.
374. Poemata Prudentii.
375. Roffridi Tituli Juris Canonici versibus exarati.
376. Memoria Coronationis Imperatoris Allemanniæ. Sermones Landulphi Carazoli Ordinis Minorum.
377. Distinctiones Ricardi de Mediavilla.
378. Rituale & Ceremoniale Ecclesiasticum.
379. Summa utriusque juris, incerti.
380. Tabula aurea ad inveniendum Pascha. Summa vitiorum auctoris incerti.
381. Liber pœnitentialis. Summa Theologiæ incerti.
382. Summa Grammaticalis Petri Januensis.
383. Summa juris civilis Boncompagni.
384. Sententiæ SS. PP. ordine alphabetico dispositæ.
385. Magistri Sententiarum libri quatuor.
386. Sermones incerti auctoris de vera beatitudine. Resolutiones aliquorum casuum conscientiæ.
387. Sermones Anonymi Monachi. Colloquium inter virtutes & vitia autoris incerti.
388. Sermones super singulos Psalmos Donnani Posini Monachi.
389. Sermones in diversis Festivitatibus autoris incerti.
390. Sermones varii incerti cujusdam Monachi.

391. Descriptio partium totius mundi Solini Polyhistoris.
392. Epitome de re militari Flavii Vegetii Renati. Senecæ Tragœdiæ. Satyra de Claudio Cæsare.
393. Liber Sallustii in Catilinaria. Idem in Jugurta, in quibus libris habetur expositio interlinearis auctoris incerti.
394. Decem Tragœdiæ Senecæ.
395. Statii libri Thebaidos cum argumentis.
396. Tractatus auctoris incerti de jure patronatus, & Matrimonio. Commentaria in Decretalia incerti.
397. Tractatus medicinalis incerti autoris.
398. D. Bonaventuræ in 1. Sententiarum.
399. D. Thomas in 1. Sententiarum.
400. Vitæ Sanctorum.
401. Vocabularium Latinum.
402. Vocabularium Latinum.
403. Vocabularium in quo explicantur verba in Sacra Scriptura contenta, & in vitis Sanctorum.
404. Grammatica Ugutionis Monachi.
405. Martyrologium Usuardi Monachi.
406. Officium antiquum B. M. Virginis. Vitæ Sanctorum. Regula S. Benedicti. Constitutiones Religionis S. Petri Cælestini. Modus emittendi professionem.
407. Valerius Maximus cum Scholiis.
408. Explanatio Psalmorum Hugonis de sancto Victore.
409. Postilla Hugonis in Mathæum. Glossa incerti in Lucam.
410. Hugo de sancto Victore de arca animæ. Sermones ejusdem de vera & justa oratione, & varii alii Tractatus.
411. Expositio in Lucam Hugonis de sancto Jacobo.
412. Speculum abbreviatum historiæ Vincentii Bellovacensis. Tractatus Joannis Gerson de celebratione Missæ, & de nocturna pollutione. Tractatus ex D. Antonini libris excerptus.
413. Vita sancti Wenceslai martyris & Mennæ Monachi. Vita sancti Remigii. Passio sanctæ Fidis Virginis.
414. Zachariæ Chrysopolitani concordantiæ Evangelistarum. Quædam fragmenta de disciplina claustrali.
415. Expositio Zachariæ Chrysopolitani super quatuor Evangelia.
416. Joannis Andreæ apparatus in Decretale.
417. Bulla Benedicti XII. de Monachis Nigris. Tractatus Augustini de Trinitate.
418. Sermo Petri Barrocii de sepultura Domini. Sermo sancti Cypriani de patientia. Sermo Petri Diaconi de inventione corporis sancti Benedicti & de miraculis ejus. Homilia ejusdem Petri in Evangelium secundum Lucam: *Nemo accendit Lucernam*. Aliqua desumpta ex libro qui dicitur Thesaurus pauperum, & Callisto in libro de obitu & Vita Sanctorum. Quædam alia desumpta ex quadam Chronica Cassinensi antiquissima. Libellus Ludovici Barbo de Congregatione sanctæ Justinæ. Oratio pro transitu morientis. Revelatio quædam. Sermo sancti Gregorii Papæ in consolationem & exhortationem Monachorum. Versus Sapphiri in laudem Genitricis Dei. Sermo Anonymi Cassinensis in Festo sanctæ Scholasticæ. Aliqua ex dictis Anselmi in Proslogion. 24. Hymni Sergii Patriarchæ Constantinopolitani in laudem B. V. Mariæ de Græco in Latinum traducti per Constantinum Lascarim. Excidium Cassinense. Epistola sancti Gregorii ad Bernardum. Epistola sancti Basilii ad Gregorium Nazianzenum de amore sponsæ ad sponsum Jesum. De pia meditatione passionis Christi. Multæ aliæ meditationes.
419. Breviarium Monasticum antiquum.
420. Breviarium antiquum.
421. Commentaria incerti in Cantica Canticorum.
422. Dionysius de divinis nominibus, & de Angelica & Ecclesiastica Hierarchia, atque mystica Theologia. Ejusdem Epistolæ ad Gaium, Dolotheum, Susipatrum, Polycarpum, Demophilum, Titum & Joannem Evangelistam. Extractio Abbatis Vercellensis ex mystica Theologia ejusdem. Epistolæ D. Ignatii ad Romanos & Ephesios. Oratio deprecatoria ad Deum.
423. Expositio in Psalterium, Augustini, Cassiodori & Hieronymi.
424. Evangelia occurrentia per totum annum.
425. Franciscus Patritius Senensis. Cajetanus de institutione Reipublicæ.
426. Missale antiquum Cassinense.
427. Expositio Psalterii incerti.
428. Glossa marginalis & interlinearis in Psalterium & in Cantica auctoris incerti.
429. Psalterium cum Glossis incerti.
430. Psalterium cum Litaniis Sanctorum.
431. Expositio Psalterii incerti autoris.
432. Expositio Psalterii incerti auctoris.
433. Expositio super Psalmos cum Glossa.
434. Orationes aliquæ ad B. Virginem. Explicatio Psalterii, & aliorum quæ ad Psalterium spectant. Psalterium cum translatione Hebraïca in locis difficilioribus.
435. Expositio Psalterii incerti auctoris.
436. Expositio Psalterii incerti auctoris.
437. Quatuor Evangelia. Epistola Publii Lentuli Tiberio Cæsari, Senatui, populoque Romano de Christo.
438. Regula sancti Hieronymi. Epistola D. Augustini ad Cyrillum Episcopum de miraculis B. Hieronymi. Sermones B. Augustini ad Fratres de vita eremitica. Quæstio Nicolai de Lyra contra Judæos, quæ probat Messiam jam in mundum venisse.
439. Vocabularium Rabani. Expositio Hieronymi in Nabum Prophetam. Miracula aliqua. Liber de vestimentis Sacerdotalibus incerti. Decretum sancti Gregorii Papæ ad Clericos, in Basilica sancti Petri existens. Fragmentum Martyrologii Bedæ Presbyteri. Fragmentum Libri in quo ponuntur nomina Imperatorum qui Romæ vel Constantinopoli regnarunt.
440. Regula S. Benedicti cum Commentariis Bernardi Abbatis Cassinensis. Versus Pauli Diaconi & Bertharii Abbatis in laudem sancti Benedicti.
441. Regula S. Benedicti cum Commentariis

Ricardi Monachi Cassinensis. Hymnus in laudem S. Benedicti. Commentaria in Grammaticam Magistri Martini.

442. Litaniæ & preces S. Gregorii Papæ pro peste. Orationes multorum Sanctorum PP. Regula S. Benedicti cum Commentario in quo sunt aliquæ ceremoniæ Cœnobii Cassinensis, Bernardi Abbatis Cassinens. Capitula Synodi Aquisgrani. Canones de Ordine Monachorum. Epistola Pauli Diaconi ad Carolum Imperatorem. Ordo Monasticæ conversationis. Epistola S. Gregorii Papæ ad Castorium Episcopum Ariminensem.

443. Regulæ S. Basilii, Pacomii, Macarii. Admonitiones ad Monachos S. Basilii. Hieronymus Presbyter de generibus & exemplis Monachorum. Liber Scintillarum, seu sententiarum Catholicorum Patrum compilatus à Defensore.

444. Regulæ S. Benedicti, Basilii atque Pacomii. Admonitiones S. Basilii ad Monachos.

445. Regula S. Benedicti cum expositione Nicolai de S. Germano Monac. Cassin.

446. Regula S. Benedicti. Orationes per anni circulum. Hieronymus in Genesim.

447. Quæstiones Riccardi de Mediavilla in lib. Sententiarum.

448. Commentaria Remigii in Epistolas Pauli. Summa Bartholomæi Brixiensis super Decretalia.

449. Sermones Petri Diaconi. Carmen in S. Benedicti insignia seu gentilitia. Ignatii Abbatis Florentini oratio habita in honorem sancti Benedicti, quando solemniter capta est possessio Monasterii Cassinens.

450. Chronicon Ricardi de sancto Germano.

451. Ecclesiasticum Rituale antiquum. Ordo de septem Ecclesiæ gradibus.

452. Joannes Scotus super Sententias.

453. Sermones in Festo sancti Benedicti Petri Hostiensis, & Laurentii Monachorum. Carmen Leoninum de sancto Benedicto. Carmen elegiacum de eodem, Pauli Diaconi & Bertharii Abbatis. Carmen saphicum de eodem. Vita sancti Mauri. Historia restaurationis Cœnobii Cassinensis & miracula S. Benedicti. Homilia & versus Bertharii Abbatis de sancta Scholastica.

454. Sermones diversorum.

455. Tractatus sancti Brunonis Episcopi Signiæ in Cantica Canticorum, qui falso tribuitur D. Thomæ. Sermones varii incerti autoris qui videtur fuisse Gallus, cum septem ponat proverbia gallica dicens, vulgo dicitur, & lingua Gallicana loquitur.

456. Ægidius Columna Romanus super Sententias. Augustinus de hæresibus.

457. Sermones varii incerti auctoris.

458. Smaragdus de perfectione vitæ Monasticæ. Sermones varii.

459. Quædam statuta composita a Ducali consilio Venetiarum.

460. Pastorale Sancti Gregorii Papæ. Hieronymus de contemplatione & oratione.

461. Tractatus medicinalis Joannis Serapionis.

462. Vitæ Sanctorum. Homiliæ SS. PP.

463. Vitæ Sanctorum.

464. Vitæ Sanctorum.

465. Vita Sancti Gregorii Papæ autore Joanne Diacono.

466. Vita Sancti Onuphrii Eremitæ, & aliorum Sanctorum.

467. Psalterium scriptum 5. modis, hoc est, secundum varias lectiones, & ut percipiatur, exscribo infrascriptos versus qui in dicto codice continentur.

Quos tibi Pontifices legit constantia, Dive
Præsul & Abba simul, meritis electus opimis,
Scriptores cauta varios indagine lustrat;
Hoc est Psalterium docte collegit in unum,
Pandens Lectori studioso mente sagaci,
Auctorum sensus vario sermone secretos,
Pagina bis binis loquitur nam quæque columnis,
Quæ Stylus Hebraïco verissima fonte refundat,
Hieronymo hæc referante quidem sermone Latino,
Quem dixi supra, retinet quoque pagina scripta,
Ecclesia hæc etiam jugiter Romana frequentat,
Editio communis & hæc vulgataque fertur,
Ex quibus Hebraicæ linguæ interpres venerandus,
Et reprobanda notat necnon retinenda figurat;
Sed tamen hæc quarta translatio scripta columna,
Est quam præfatus bene septuaginta secutus,
Ex Græco in linguam transferre fideliter istam,
Hieronymus studuit totaque fide reseravit.
Hanc etiam populi psallunt Orientis, & illi
Gallia quos genuit, quos & septentrio gignit,
Quadruplicem ergo precor caute nunc inspice Lector,
Psalterii formam vario sermone coactam,
Amplius & noli quovis Paradigmate cernens,
Prima quidem supra Folio descripta columna,
Quæ recitant Galli retinet sermone fideli,
Horum Hieronymo, seu dixi, interprete fido,
Hac quicquid certe discordat ab editione,
Hoc & ab Hebraïco pariter distare memento;
Sed Vulgata tenet minus, & correcta secunda,
Hæc & Romani psallunt, Italique frequentant.
Tertia sed vere Hebraïco translata Magistro.
Continet, & melius nobis hæc omnia pandet.
Ultima nam Græco proprio sermone notata,
Quæ minus, ut dixi, cum sint vulgata probamus,

Versus Hieronymi ac Damasi de Psalterio.
Epistola Hieronymi Suniæ & Fretelæ, Marcellæ atque Sophronio de Psalterio.

468. Missale Monasticum.

469. Antiphonæ, Responsoria, Versus ad Laudes, Horas, Magnificat, & Benedictus totius anni.

470. Homiliæ, Sermones & Epistolæ Joannis Mormilii.

471. Expositio incerti in Evangelia.

472. Epis-

472. Epistolæ Decretales Romanorum Pontificum, quæ tamen Epistolæ non sunt integræ, sed sunt positæ secundum materias, exempli gratia, de primatu Romanæ Ecclesiæ, de privilegiorum auctoritate, de Monachorum, Monasteriorumque libertate, &c. Ponuntur loca Epistolarum Romanorum Pontificum quæ faciunt ad rem. Continentur etiam Canones Apostolorum, Conciliorum Nicæni, Ancyrani, Neocæsariensis, Antiocheni, Laodicensis, Constantinopolitani, Calcedonensis, Sardicensis, Cartaginensis, diversorum Conciliorum Africanæ Provinciæ, Synodi Zachariæ, Adriani atque Paschalis.
473. Lib. IX. Reductorii moralis Petri Berchorii.
474. Collectio Canonum Cresconii. Epistola Gelasii Papæ ad Anastasium Imperatorem. Epistola Cornelii Papæ ad Rufum Episcopum. Epistola Isidori Hispalensis Admasoni Episcopo.
475. Concilium Lateranense sub Innocentio III. Breviarium juris Bernardi Papiensis. Privilegium concessum a Frederico Abbate Cassinensi hominibus de Pontecurvo. Assisæ Regni Siciliæ. Privilegium Frederici Imperatoris concessum huic Cœnobio.
476. Officium Sancti Mauri, Scholasticæ, Berthatii, Placidi, Brunonis Episcopi Segniæ, Severi Episcopi Casinatis.
477. Lucanus de Bello civili cum Scholiis, & ejus vita.
478. Quæstiones variæ de Deo, de Angelis, de Sacramentis.
479. Lucanus de Bello civili.
480. Missale antiquum.
481. Commentaria incerti in Ecclesiasticum.
482. Hugonis Floriacensis Chronicon.
483. Lucanus de Bello civili.
484. Homiliæ Joannis Mornilii.
485. D. Bernardi Apologia adversus Cluniacenses. Ejusdem libellus de diligendo Deo. Paschasius de Corpore & Sanguine Domini, sed est incompletus.
486. Varii sermones incerti authoris.
487. Hymni pro Feriis & Festivitatibus totius anni.
488. Capitula omnium Librorum tam Veteris quam Novi Testamenti.
489. Liber scriptus caractere mihi omnino ignoto.
490. Doctrinale autoris incerti.
491. Nonnulla privilegia concessa Congregationi Cassinensi ejusque particularibus Cœnobiis.
392. Ethica Aristotelis.
493. Lucanus de Bello civili.
494. Augustinus de vera Religione. Versus continentes aliqua miracula Sancti Benedicti.
495. Pastorale Sancti Gregorii Papæ.
496. Job. Versibus editus a Petro de Riga.
497. Vita Sancti Remigii Remorum Episcopi, & officium in natali ipsius mutilum tamen.
498. Grammatica anonymi.
499. Tractatus de vitiis & virtutibus anonymi.
500. Vitæ SS. Placidi & Bertharii. Homiliæ Sancti Bertharii, Alberici & Petri Diaconi in Festo Sanctæ Scholasticæ.
501. Regula Sancti Benedicti.
502. Breviarium Monasticum.
503. Tota Biblia Sacra. Hymni pro Feriis & Festivitatibus totius anni. Versus argumentorum in Libris Veteris Testamenti.
504. Liber Græce scriptus.
505. Introitus, Graduale, Tractus, Offertorium, Communio Missarum totius anni. Item. Gloria in excelsis Deo, Kyrie eleyson, Sanctus, & Agnus Dei, quatuor modis. Omnia ista diversa sunt a Gloria, Agnus Dei, &c. quæ dicuntur nunc in Missa.
506. Dialogus inter hominem interiorem & exteriorem de virtutibus & vitiis.
507. Tractatus de virtutibus Theologicis incerti auctoris.
508. Breviarium Monasticum.
509. Juvenci Presbyteri versus super quatuor Evangelia.
510. Collectio Canonum. Modus Confessionis, Absolutionis Sacramentalis, ac modus administrandi tale Sacramentum.
511. Tractatus de vitiis & virtutibus.
512. Enchiridion Sancti Augustini, ejusque sententiæ collectæ a D. Prospero.
513. Sermones pro tota Quadragesima auctoris Hispani, sunt enim scripti Lingua Hispana.
514. Tractatus de vitiis ex virtutibus anonymi.
515. Tractatus de vitiis ex virtutibus anonymi.
516. Breviarium Monasticum.
517. Sermones quam plurimi.
518. Nonnulla D. Bonaventuræ opuscula.
519. Vitæ Sanctorum totius anni.
520. Breviarium Monasticum.
521. Psalterium Davidicum. Hymni pro Feriis & Festis totius anni.
522. Aliqua vocabula desumpta ex Poëtis.
523. Scala cœlestis Sancti Joannis Climaci.
524. Flavii Blondi Roma instaurata.
525. Lactantii Firmiani opera.
526. Missale Romanum.
527. Rationale divinorum Officiorum Guillelmi Durantis.
528. Virgilii Eneid.
529. Joannis primi Prioris Vallis viridis Liber de ornatu Spiritualium nuptiarum.
530. Liber initii & progressus reformationis Sanctæ Justinæ de Padua editus a Ludovico Barbo. Praxis institutionis noviitiorum. Compendium interioris disciplinæ.
531. Commentarii del Cavalier Sereno della guerra di Cipro.
532. Liber Græce exaratus.
533. Poëta aliquis mihi incognitus.

BIBLIOTHECÆ NEAPOLITANÆ.

BIBLIOTHECA OLIVETANORUM NEAPOLI.

P. 302. Gregorii Magni operum codices quatuor undecimi sæculi.

S. Maximi Sermo de Ascensione.

Boëtii carmina XIV. sæculi.

Isidori Hispalensis codex XII. sæculi. Alius ejusd. Etymologiarum XIII. sæculi.

Brunonis Signensis Episcopi commentarii in Psalmos.

Nonii Marcelli codex, anno 1455. conscriptus.

Crispi Sallustii codex ejusdem ætatis.

Registrum Alphonsi Regis, ubi nomina prope modum innumera nobilium ac civium illius ævi Neapolitanorum, anno 1450.

Bibliotheca Domni Valletæ Neapoli.

P. 303. Biblia Sacra cum novo Testamento: in Epistola S. Joannis absunt isthæc: *Tres sunt qui testimonium dant in cælo, Pater, Verbum, & Spiritus Sanctus, & hi tres unum sunt.*

Flores S. Hieronymi.

Ejusdem Testamentum, præfixa Epistola Eusebii Cremonensis ad Damasum Papam.

Augustinus de Civitate Dei, indice conscripto a Georgio de Hayninmouth, jussu F. Card. Bononiensis, codex membranaceus.

Dialogorum S. Gregorii libri IV. sequuntur homiliæ duæ & alia mutila, codex membranaceus.

Boëtius de Musica, codex membranaceus antiquus cum notulis.

Sedulii Poëtæ Christiani de actibus Prophetarum, &c. codex membranaceus.

S. Thomæ Aquinatis Commentaria, sive postillæ in Matthæum & alia.

Vitæ Sanctorum Patrum, in quatuor libros distributæ, codex membranaceus.

Leonis Imperatoris Constitutiones Græce, codex bomb. optimæ notæ.

M. T. Ciceronis de Oratore, codex recens membranaceus.

Ejusdem Orationes, codex membr. XV. sæculi.

Ejusd. Rhetorica, & auctor ad Herennium cum notis marginalibus, codex XIV. sæculi membranaceus.

Ejusdem de natura Deorum.

Columella & Cato de re rustica, codex recens membranaceus.

Suetonius bonæ notæ, scriptus an. 1470.

Valerius Maximus in codice membranaceo. Is fuit Jani Parrhasii, cujus manu, ut videtur, notæ quædam in margine comparent.

Plinii Epistolæ, cod. membranaceus.

C. Plinii junioris Epistolæ a Philippo Beroaldo emendatæ, & ejusdem Panegyricus.

A Eidem adscribitur in hoc volumine opus de viris illustribus, codex recens.

Solinus de situ orbis.

Senecæ de quatuor virtutibus: & in eodem codice Basinii Parmensis de criminibus.

Quinctiliani Institutiones oratoriæ, codex membranaceus recens.

Sextus Aurelius Victor & Lucius Florus in codice membranaceo recenti.

Apuleii Metamorphoseos Floridorum. Apologiæ II. de Deo Socratis. De dogmate Platonis. Cosmographia. Item Trismegisti dialogus Apuleio interprete. Alcinoi disciplinarum Platonis Epitome ab Episcopo Tropeensi in Latinum versa, Nicolao Cusensi Cardinali B nuncupata, codice membran.

Vegetius membran. in fine mutilus.

Ejusdem Vegetii de cura animalium, codex vernaculo idiomate jussu Regis cujusdam Aragoniæ conscriptus.

T. Livii decadum quædam in duobus codicibus.

Themistii Paraphrasis Physicorum Aristotelis, interprete Hermolao Barbaro.

Chalcidii in Timæum, codex ad usum Andreæ Matthæi de Aquaviva Ducis Adriæ conscriptus, membranaceus.

Priscianus cum notis marginalibus, codex antiquus.

Chronica, vel descriptio Terræ Sanctæ per C D. Jacobum de Vitriaco, S. Rom. Ecclesiæ ibidem legatum, codex membranaceus.

Facundi rythmi de urbe Hispalensi 1250. Item Anonymi lib. de positione Terræ Sanctæ.

Roma instaurata. Ciceronis partitiones oratoriæ, Laurentii Vallæ collectanea in Institutiones oratorias Quinctiliani, in uno codice.

Collectio variarum inscriptionum. Item descriptio regionum Romanæ urbis, mutila in uno codice, quem dispicere & evolvere per tempus non potuimus.

Propertius, Catullus, Tibullus, Statii Sylvæ, codex ab Antonio Sinibaldo Florentiæ descriptus, anno 1484.

D Persii & Juvenalis Satyræ membranaceæ.

In Statii Thebaida Placidi Lactantii Commentaria, anno 1478. & fragmentum Achilleidos.

Horatii Sermones & Epistolæ, de arte Poëtica, codex membr. recens.

Alter Horatii codex: itemque alius ejusd.

Virgilii Æneis, cod. membr. recens.

Virgilii Eclogæ & Georgica membranac. an. 1470.

Ovidii opera cum veteri Scholiaste. Liber E membr. olim Jani Parrhasii, XIV. sæculi.

Senecæ Tragœdiæ Schematismis pluribus

decoratæ, XIV. sæculi membran.

Alter codex ejusdem antiquus.

Valerii Flacci Argonautica, cum notis marginalibus, cod. recens membranaceus.

Catonis carmina cum commentariis Monachi cujusdam.

Propertius Acephalus, item Petrarchæ Epistolæ in eodem codice.

C. Vettii Aquilini Juvenci in IV. Evangelia membran.

Cinus Pistoriensis, Petrus de Bella-pertica, & Jacobus de Ravennis super codicem, in epitomen redacti.

Abulcasim de formis instrumentorum ad omnes ægritudines.

Joannis Climaci opera in Italicum idioma vernaculum versa anno 1446.

Historia Trojana Guidonis de Columnis an. 1324. in vernaculam linguam a Philippo Cessio Florentino.

Anonymi liber inscriptus Romulcon, jussu Gomesii Hispani militis conscriptus.

Fr. Bernardi Guidonis Flores Chronicorum, sive Catalogus Pontificum Rom. a D. Petro ad Sixtum IV. Item Guillelmi Abbatis quædam.

Statuta Ordinis S. Michaëlis a Ludovico XI. Gallico idiomate.

Stephani de Infestura diaria rerum Romanorum post curiam a Gallis reversam usque ad Alexandri Papæ VI. creationem.

Vitæ illustrium doctrina virorum.

N. Terminii trophæum D. Petri Toletani.

Aristotelis item codices bene multi variis interpretibus & alii minoris notæ.

Bibliotheca S. Joannis de Carbonara Augustinianorum.

Codex XI. sæculi membran. Psalterium optimæ notæ.

Codex Evangeliorum charactere unciali, septimi vel octavi sæculi, initio & fine mutilus.

Codex Evangeliorum XI. sæculi membran. initio legitur Epistola Eusebii Carpiano, quæ in bene multis Evangeliorum codicibus cum in ista, tum in aliis Bibliothecis præmittitur. In capite primo Matthæi legitur: Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωακεὶμ, Ἰωακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν κ̀ τοὺς, &c. *Josias autem genuit Joachim, Joachim autem genuit Jeconiam & fratres ejus*, &c. quam item lectionem notavi in codice decimi sæculi egregiæ notæ, qui eum olim Cardinalis Perronii fuisset, in Monasterio S. Taurini Ebroïcensis pridem conspiciebatur, & nuper in Regiam Bibliothecam translatus est. In aliis quoque non paucis codicibus ita legitur, vulgata nostra, ut nemo nescit, Joachimum omittit.

Codex Evangeliorum alius ejusdem ætatis, bonæ notæ, membranaceus, cum Epistola Eusebii Carpiano. Duo item alii codices Evangeliorum minoris notæ & vetustatis.

Acta Apostolorum in codice bombycino recenti.

Codex Homiliarum in Evangelium in charta membranacea purpureo colore, aureis characteribus quadris, cum accentibus spiritibusque ptima manu in 4o. septimi, sive octavi sæculi, quo ævo, ut putamus, spiritus accentusque annotari coeptum est. Neque tamen omnibus in vocibus accentus comparent, sed hinc & inde sparsi sunt. Hujusmodi codices Hieronymus Præfatione in librum Job memorat his verbis, *habeant, inquit, qui volunt veteres libros, vel in membranis purpureis auro argentoque descriptos, vel uncialibus (ut vulgo aiunt) literis, onera magis exarata quam codices, dummodo mihi meisque permittant pauperes habere schedulas, & non tam pulchros codices, quam emendatos.* Huic similis est Sangermanensis noster codex Psalmorum, quinti sextive, ut putatur, sæculi.

Flavii Josephi codex bombycinus recens, postremos solum antiquitatum Judaïcarum libros complectens.

Eusebii de præparatione Evangelica codex recens bombycinus.

Gregorii Nysseni in peregrinos Jerosolymitanos, Planudis quædam, itemque Hesiodi, Theocriti, Sophoclis, Euripidis, Pindari, Epistolæ quoque variæ, omnia in uno codice bombycino XIV. sæculi.

Epistolæ Theodoreti in codice membranac. XI. sæculi.

Alius ejusdem codex paris ætatis, membranaceus.

Theodori Studitæ Catheches scriptæ anno mundi 6534. id est, Christi 1026. in codice membranaceo.

Μέλισσα τοῦ ἁγίου Βασιλείου περὶ τῆς ἀρετῆς, codex bombycinus recens.

Theophanis Ceramei Homiliæ scriptæ anno mundi 6891. hoc est, Christi 1383.

Ejusdem Homiliæ in codice paris ætatis bombycino.

Collectanea Patrum & Scriptorum in codice recenti.

Anastasii & Bibliothecarii collectanea cum vitis quibusdam.

Monodia Georgii Scholarii in S. Macarium Μακρὸ dictum.

Homiliæ quædam Joannis Damasceni in codice recenti.

Ex Soliloquiis S. Augustini Græce codex recens. Non S. Augustini modo opera quædam, verum etiam Hieronymi, Gregorii Magni, Cassiani, Anselmi, Thomæ Aquinatis, & aliorum non pauca Græce versa in Bibliothecis occurrunt.

Liber choralis Græce XIII. sæculi membran. itemque alii duo ad usum officii Græcorum.

Codex Dioscoridis eleganter descriptus membranaceus characteribus uncialibus quadris, sine accentibus, adpositis plantarum florumque figuris, minio depictis a perita manu. Hujus auctoris nullum puto majori vetustate & elegantia exemplar exstare: nam Regium quod antiquitatis causa suspicitur, huic multum concedit ætate & pulchritudine. Hic autem Cæsareo de quo infra, elegantia & vetustate par est. Sed prima folia ubi haud dubie elegantes picturæ erant avulsa fuere. Initio mutilum hisce verbis incipit: ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΟΙΔΕ ΒΟΤΡΥΣ, ΟΙΔΕ ΒΟΤΡΥΣ, estque V. ut puto sæculi.

Codex Diodori Siculi perelegans membranaceus, XI. sæculo conscriptus optimæ notæ.

Dionis Cassii codex recens bombycinus.

Herodoti codex recens bombycinus.

Thucydidis codex recens bombycinus. Item alter ejusdem ætatis.

Polybii historiarum cod. recens bombycinus.

Diogenis Laërtii codex recens bombycinus.

Æliani historia animalium in codice recenti A bombycino.

Platonis libri quidam descripti anno mundi 6822. id est, Christi 1314.

Aristotelis Rhetorica in codice XIV. sæc. bombycino.

Alexandri Aphrodisici codex bombycinus, scriptus anno mundi 7031. id est, Christi 1523.

Hermei, sive Hermiæ Philosophi in Platonem codex bomb. qui fuit Vincentii Ponteii, emtusque Venetiis.

Procli in Platonem codex recens bomb. qui fuit Nicolai Tridentini.

Nicandri Theriaca cod. recens bombycinus.

Nicephori μεταφ. εἰσαγωγικῆς ἐπιτομῆς lib. Physicus. *Seripandus Sebastiani Fratris dono accepit*, B cod. bombycinus.

Codex bombyc. recens. *ἐκ τῶν Περσῶν καὶ Αἰγυπτίων περὶ τριχῶν καὶ ὑπήνης καὶ μασχαλῶν, καὶ ἥβης περὶ γενείων. 1. Ex Persis & Ægyptiis; de capillis, barba, maxillis, de pube, & de genis.* Agitur ibi de somniis, codex recens bombycinus.

Oribasii de medicina, recens codex.

Τῶν γεωπονικῶν. de agricultura, codex recens adespotus.

Stephanus Byzantius περὶ πόλεων, cod. recens bombycinus.

Geographia initio mutila, in codice XV. sæculi; his verbis init. Πρὸ δ' ἄρα μὲν τῷ σοφῷ πρὸς λύραν, est Epistola Eustathii ad Joannem Ducam, quæ præmittitur Commentario ejusdem Eustathii ad Dionysium Perihegetem.

Pausanias in codice recenti.

Hephæstionis enchiridion de mensuris, codex recens bombycinus.

Joaonis Curopalatæ compendium historiæ, codex bombycinus XIV. sæculi.

Polyæni strategemata, cod. recens bomb. incipit: Τὴν μὲν κατὰ Περσῶν καὶ Παρθυαίων νίκην ἱερώτατοι βασιλεῖς Ἀντωνῖνε καὶ Οὐῆρε. *1. Victoriam de Persis & de Parthis reportatam, admodum sacri Imperatores Antonine & Vere.*

Aristidis Orationes in cod. bombycino XIV. sæculi. Deinde Cyprii ad Andronicum Oratio. Postea Libanii Epistolæ quædam.

Polemonis Sophistæ εἰς Κυναίγειρον codex bombycinus recens.

Codex bombycinus recens, in quo Georgii Gemisti quædam, Synesii Epistolæ aliquot, Cleomedis opera, &c.

Luciani Dialogorum quædam, in codice membranaceó recenti.

Manuelis Moschopuli quædam in codice recenti. Ejusdem περὶ ἀττικῶν ὀνομάτων. Ejusdem Erotemata in cod. recenti bombycino.

Libanii Antiocheni Epistolæ in cod. recenti. In fine legitur: αὗται αἱ ἐπιστολαὶ Λιβανίου εἰσὶν γεγραμμέναι κυροῦ Γεωργίου Λακαπηνοῦ. Hæ Libanii Epistolæ scriptæ fuerant a Domno Georgio Lecapeno.

Libanii declamationes in codice XIV. sæculi.

Lexicon Græcum Cyrilli in codice membranaceo XI. sæculi.

Pollucis Onomasticon in cod. bombycino, qui descriptus est anno mundi 6999. Christi vero 1491.

Joannis Carmelitani Lexicon Latino Græ- E cum, in 4°. cusum anno 1487. nomen auctoris, manu scriptum est.

Hesiodi editio antiquissima cum notis Jani Parrhasii manu exaratis.

Procli in Hesiodi ἔργα. Artemidori onirocritica cod. recens bombycinus.

Hesiodi Theogoniæ Physica expositio in cod. recenti.

Codex bombycinus recens in quo Æschylus Poëta.

Commentarius in Æschylum recens bombycinus.

Euripides in codice recenti.

Aristophanis codex recens bombycinus.

In alio codice recenti Scbolion in Aristophanem.

Lycophron cum interpretatione Tzetzis. item prosodia Dionysii Alexandrini in cod. bomb. sæculi. Alius item codex.

Lycophronis codex cum interpretatione Tzetzis XIV. sæculi.

Aratus in codice recenti.

Quinti Calabri Καίτοι & Orphei Hymni· Κλῦτε μεθ' ὕμνων πρῶτον.

Editio Anthologiæ vetustissima elegantibus typis.

Hi codices Græci, subsequuntur Latini.

Codex X. sæculi. Hieronymus de scriptoribus Ecclesiasticis cum continuatione Gennadii. Scriptores adsunt 230. postremus est Pomerius natione Maurus; ad calcem legitur.

Ego Gennadius Massiliæ Presbyter scripsi adversus omnes hæreses libros VIII. & adversus Nestorem (sic) libros V. & adversus Eutychen libros X. & C adversus Pelagium libros III. & Tractatus de mille annis de Apocalypsi B. Joannis & hoc opus, & Epistolam de fide mea, Missam ad Beatum Gelasium Episcopum urbis Romæ. In eodem codice exstat Epistola Quodvult Dei ad Augustinum, item Anonymi liber de hæresibus.

Ægidii Viterbiensis historia viginti sæculorum per totidem Psalmos digesta, Archetypus ad Leonem X. Pontificem maximum.

Martini Ordinis Prædicatorum, Chronicon.

Memoriæ ad Concilium Tridentinum spectantes, a Cardinali Sepirando collectæ 2. tom. in 4°.

Consilium delectorum Cardinalium & alior. Prælatorum de emendanda Ecclesia, S. D. N. Paulo ipso jubente, conscriptum & exhibitum M. D. XXXVIII.

Reginaldi Poli de reformatione S. Ecclesiæ.

D Probi grammatica Latino-Græca XII. sæculi.

Commentarius amplus in Cantica Canticorum sæculi XII.

Augustini Romani in Epist. ad Corinthios, codex scriptus anno 1429.

M. T. Ciceronis codices bene multi, de Oratore duo. Orationum 2. ad Herennium 1. recentes.

Ciceronis de Officiis, Paradoxa, de amicitia, de senectute codex XIII. sæculi.

Ejusdem de Inventione, & in eodem codice XII. sæculi Boëtii de Topicis.

M. T. Ciceronis de legib. Academicæ Quæstiones, Partitiones oratoriæ. Item Modestini de re militari, de optimo genere Orationis, in codice recenti.

Titus Livius in codice membranaceo XII. sæculi.

Ejusdem

Ejusdem codex recens.
Quinti Curtii codex recens.
Plinius in codice XIV. sæculi.
Taciti codex recens.
L. Junii Moderati Columellæ de re rustica, codex 250. annorum.
Prisciani Grammaticæ codices tres peranti-qui XI. aut XII. sæculi: in quodam eorum hæc carmina leguntur:
Me legat antiquas qui vult proferre loquelas:
Qui me non sequitur, vult sine lege loqui.
Commentaria in Priscianum XIV. sæculi.
Damascenus Mesue XIV. sæculi.
Liber Rasys qui dicitur Almansorius, a Magistro Girardo Cremonensi apud Toletum translatus ex Arabico: codex XIII. aut XIV. sæculi.
Virgilii codex elegantissimus X. sæculi, cum annotationibus brevibus. Alius item codex ejusdem recens.
Servii Commentaria in Virgilium, codex scriptus anno 1007. ut in fine notatur.
Ejusdem quatuor alii codices recentes, quorum unus præfert annum 1462.
Donatus in Virgilium, codex XV. sæculi.
Martialis, codex XV. sæculi.

Bibliotheca Monasterii Sancti Severini Neapoli.

P. 319. Biblia Sacra multis voluminibus X. sæculi.
Psalterium Græco - Latinum XII. sæculo conscriptum, ubi Græca singulari characterum forma sunt.
Origenis in Cantica, aliorum item in Cantica quædam; & S. Bernardi item in Cantica codex XII. sæculi haud diu post S. Bernardi obitum conscriptus videtur. In alio item codice XIV. sæculi, Bernardi in Cantica.
Commentaria Anonymi in Apocalypsim, codex initio mutilus XI. sæculi. Item alius in Cantica similis.
S. Ephrem quædam in codice XII. sæculi.
Augustini in Psalmos codex egregiæ notæ X. sæculi, tomis duobus.
Augustini Sermones quidam & retractationes in codice XII. sæculi.
Prosper de vita contemplativa, codex XI. sæculi.
Gregorii Magni Dialogi in codice XII. sæculi.
Bacharii (*sic*) de reparatione lapsi ad Januarium. Ita init. *Nisi vererer, Beatissime Frater, ne inter simulatos amicos Job*, &c. In eodem codice XII. Ephremi Diaconi & Joannis Chrysostomi de eodem argumento.
Bruchardi solo nomine (*sic*) Episcopi Vormacensis de jure Episcopali ad Brunichonem.
Catalogus Epistolarum S. Bernardi cum indice earumdem, ordine alphabetico, a Francisco Ascocota Episc. Sarnensi, jussu Joannis XXII. Papæ, codex eodem tempore conscriptus.
Liber de consideratione quintæ essentiæ omnium rerum, pauperibus Evangelicis viris erogatus, editus a Magistro Joanne de Rupescissa Ordinis Fratrum Minorum. *Dicit Salomon sapientia in capitulo septimo Deus dedit mihi.* cod. XV. sæculi.

M. Tullii Ciceronis de divinatione & somniis a Marino Tomacello conscriptus XV. sæculo.
Ejusdem de Oratore.
T. Livius exscriptus anno 1435. Kal. Martii a Joanne Frigerio.
Plinii Epistolæ in duobus codicibus recentibus.
Senecæ Epistolæ, quæ incipiunt ab Epistolis Senecæ ad Paulum & Pauli ad Senecam.
Virgilii Bucolica & Georgica in cod. recenti.
Ovidii Fastorum codex XV. sæculi membr.
Aulus Persius in codice XIV. sæculi.
Juvenalis XII. sæculi, &c.

In Bibliotheca Laurentiana Florentiæ hæc observata sunt a D. Bernardo de Montfaucon anno 1700. mense Martio & Aprili.

In I. pluteo.

Ex una parte Codices Hebraïci & Rabbinici, quorum multi editi.
Codex antiquissimus *Megillat Esther*, mutilus initio & fine.
Psalterium Georgicanum.
Missale Armenum.
Psalterium Arabicum XIV. sæculi.
Ex alia parte Libri Scripturæ sacræ Hebraïce cum paraphrasi Chaldaïca. In fine legitur Jacobum filium Josephi Scribam hunc librum scripsisse.
Item Evangelia Syriace *bis*, Estranghelos Manuscrip.
Rabbinici Libri Manuscrip.

In II. pluteo.

Codex Sinensis.
Codices Hebraïci & Rabinici, magna parte editi.
Biblia Hebraïca antiquissima.

In III. pluteo.

Biblia Hebraïca antiqua.
Libri Rabbinici partim cusi, partim Manuscripti.
Quidam Libri Sinenses.
In eodem pluteo cum veneratione asservatur Breviarium Latinum a Patre Couplet ex China delatum, quod se illic reperisse dicit ille, a multis retro sæculis apud Tartaros servatum & exinde in Chinam delatum. Codex non superat 300. annos.

In IV. pluteo.

Acta cum Epistolis Canonicis, & Sancti Pauli Epistolis cum Scholiis. X. sæculo conscriptus codex membr.
Cod. Basilius in Isaïam XI. sæculo.
Cod. membr. Athenagoras de Resurrectione.
Stephanus de Urbibus. In fine legitur scriptum fuisse Codicem manu Joannis Rhosi Presbyteri Cretensis, anno 1492. jussu & sumptibus Laurentii de Medicis. Hic Joannes Rhosus innumeros pene scripsit codices.

Cod. membr. sub initium circiter XII. saecul. Basilii Humiliae multae, & quaedam Epistolae.

Cod. membr. Anastasii quaestiones. In fine legitur scriptum fuisse codicem anno mundi 6571. id est, Christi anno 1063.

Cod. membr. X. saeculo conscriptus, Gregorii Naz. & Basilii Epistolae.

Cod. membr. XI. saeculo vitae Sanctorum mensis Septembris, Graece.

C . bombycinus circa finem XIII. saeculi. Theohpylacti in Acta Apostolorum.

Cod. membr. XI. saeculo scriptus Hom. Basilii in Psalmos.

Cod. membr. XII. saecul. Anastasii quaestiones & Resp.

Cod. bomb. XV. saec. Athanasii quaedam trita. Joannis Damasceni contra Manichaeos.

Cod. elegantissimus memb. X. saec. scriptus Acta & Epistolae Apostolorum.

Cod. membr. X. saeculo Basilius contra Eunomium.

Cod. membr. XI. saecul. Compendium Basilicorum.

Cod. memb. XV. saecul. Philocalia Origenis, & Clemens de peregrinationibus Petri.

Cod. membr. XI. saeculo Basilii Homilia unica, & Chrysostomi quinque editae.

Cod. membr. XI. saeculo Antiochi Monachi ascerica.

Cod. bomb. XIV. saeculo Basilii ad juvenes, & Isocratis orationes.

Cod. membr. XI. saeculo Acta & Epistolae Apostolorum.

Cod. bomb. XV. saecul. Basilii ad juvenes, ac deinde Lysiae, Demosthenis, Dionis, Platonis orationes paucae.

Cod. bomb. XV. saecul. Andocidis, Isaei, Demosthenis, Dinarchi, Antiphontis, Gorgiae, Alcidamantis, Lycurgi orationes quaedam.

Cod. membr. XII. saecul. Athanasii opera quaedam.

Cod. bomb. XIII. saecul. Pandectes de Spiritus Sancti processione.

Cod. bomb. XIV. saecul. Marci Eugenici in Sancti Ephremi dormitionem, Anastasii quaedam. Item Cyrilli.

Cod. membr. XI. saecul. Basilii Homiliae quaedam cum notis ad inflexiones inter legendum.

Cod. membr. XI. saecul. Pandectes ex variis Patribus.

Cod. membr. XI. saec. Athanasii opera quaed.

Cod. membr. XI. saecul. Acta & Epistolae Apostolorum.

Cod. bomb. XVI. saecul. Arsenii Monembasiae, Flores autorum ad Leonem X.

Cod. membr. XV. saecul. Basilii ad juvenes.

Codex. membr. anno mundi 6601. Christi 1093. Acta & Epistolae Apostolorum.

Cod. membr. X. saecul. cum abbreviationibus ut in Manuscrip. Cryptae Ferratae. Scholia quaedam in orationes nonnullas Gregorii Nazianzeni sub finem, ubi non pauca notatu digna leguntur.

In V. pluteo.

Cod. membr. IX. saecul. Biblia, scilicet vetus Testamentum.

Cod. membr. XIV. saecul. Zonaras & Balsamon in Canones.

Cod. membr. XI. saecul. Catena elegantissima in Prophetas majores. In fronte libri scriptum est: Olim Laurentii Petri de Medicis raptus inter libros Comitis Joannis Pici Mirandulani, quorum depositarius erat Conventus Sancti Marci de Florentia Ordinis Praedicatorum.

Codex memb. XII. saecul. Catena in Hesaiam collecta a Nicolao Archiepiscopo Cypri.

Cod. membr. X. saeculo Psalterium.

Cod. membr. XII. saecul. Lexicon Graecum.

Cod. bomb. XIV. Christodulus contra Palamam & alia ejus opuscula pia.

Cod. bomb. Dionysii de divinis nominibus & de caelesti Hierarch. Gregorii Nazianzeni orat. XXXVI. scriptus anno mundi 6939. Christi 1431.

Collectio Canonum saecul. XIII. ubi in fronte quaedam leguntur manu Antonii Augustini conscripta. Cod. memb.

Cod. memb. Psalterium Graecum & Hebraicum recenti manu.

Psalterium Graecum membr. XII. saeculo cum expositionibus Athanasii & anonymi.

Cod. membr. Clementis Pedagogus XI. saeculo.

Cod. bomb. Catena in Job XIV. saeculo.

Cod. bomb. XV. saeculo Dionysii opera.

Cod. bomb. Theodoreti quaestiones in vetus Testam. XV. saeculo.

Cod. bomb. Cyrilli Alexand. de Trinitate XIV. saeculo.

Cod. bomb. recens in cujus fronte Apollinarii protheoria in Psalmos.

Cod. membr. XI. saeculo Biblia Sacra a Genesi usque ad finem Libri Ruth.

Cod. bomb. Collectio Canonum XIV. saeculo.

Cod. bomb. XIV. saeculo Nicolai Zacynthi Episcopi contra Latinos, cod. plerumque Graece & Latine.

Cod. Homerocentronum XIV. saeculo.

Cod. bomb. Dionysii Areop. opera; in fine legitur scriptum fuisse codicem anno mundi 6856. Christi 1348.

Cod. bomb. scriptus anno 1403. cum parte Menologii in fine.

Cyrilli Alexand. in Genesim cod. Membr. XIV. saeculi.

Cod. bomb. Jambi Joannis Geometrae, Georgii Pisidae, Eugenii Philosophi nepotis Regis Amira, Nicolai Hydruntini, Nicolai Caesariensis.

Cod. bomb. recens, Lexicon Graecum. Videndum utrum sit Hesychius.

Cod bomb. XIV. saeculo Demetrii Cydonii contra Nicolaum Cabasilam.

Cod. bomb. recens Dionysii de caelesti Hierarchia.

Cod. memb. Clementis Alexandrini Stromata Graece X. saeculi. Hic codex unicus & praestantissimus est omniumque rarissimus. Olim puto fuisse apud Basilianos Messanenses Monachos, ut supra dixi: nam in veteri quodam Catalogo illorum Clementis Stromata Graece habentur; in recentiore autem non comparent. In Bibliotheca Ottoboniana supra, memorantur duo codices Stromatum Clementis;

sed ambo admodum recentes.
Cod. membr. XII. sæculo Dionysius Areop. A
Cod. membr. Catena in Psalmos XI. sæculo.
Cod. membr. Cyrillus Alexand. in Hesaiam XI. sæculo.

In VI. pluteo.

Cod. membr. XI. sæculo Evangelium, in fronte legitur carmen Arsenii Monembasiæ Archiepiscopi ad Clementem VII.
Cod. membr. XII. sæculo Catena in Matthæum.
Cod. membr. XIII. sæculo Pandectes.
Cod. membr. Eusebii præparatio Evangelica, recentissimus.
Cod. bomb. Euthymii Panoplia XIV. sæculo.
Cod. membr. Catena in Matth. & alios Evangelistas, consimillima nostræ Sangermanensi, X. sæculo. Initium ἐκ ϐίϐλϐ γενέσεως ἰησ τῦ χρ. B
Cod. membr. Gregorius Nyssenus contra Eunomium XI. sæculo.
Cod. membr. Theodoreti quæstiones in scripturam sacram XI. sæculo.
Cod. membr. XII. sæculo quatuor Evangelia.
Cod. membr. XI. sæculo Evangelia cum Actis & Epistolis Apostolorum & Synaxario in fine.
Cod. bomb. XIV. sæculo Theophylactus in Evangelia.
Cod. membr. XII. sæculo quatuor Evangelia.
Cod. 31. Evangeliorum membr. cum notis ad inflexiones vocum IX. sæculo charactere unciali oblongo. C
Cod. 32. Evangel. membr. XI. sæculi.
Cod. 33. Evangel. membr. XI. sæculo cum commentariis.
Cod. 34. Evangel. membr. XI. sæculo cum commentariis.
Cod. alius membr. Evangel. anno Christi 1285. character est pene ejusdem formæ ac XI. sæculi sed macilentior.
Cod. alius membr. XI. sæculo quatuor Evang. in quo minio depinguntur historiæ Evangelicæ.
Alius membr. XII. sæculo quatuor Evang.
Cod. recens membr. Eusebius contra Hieroclem.
Herodiani de declinationibus omnium partium orationis.
Phrynichi collectio Atticarum vocum. D
Cod. membr. IX. sæculo Evangelia cum notis.
Cod. bomb. recens, Chrysoloræ comparatio veteris & novæ Romæ (id est C. P.) & alia ejusdem opuscula.
Cod. membr. XII. sæculo Evangelia per annum.
Tres alii codices membr. Evangeliorum.
Cod. bomb. Initium Panarii S. Epiphanii, & alia quædam XIV. sæculo. Codices Panarii S. Epiphanii rarissimi sunt.
Cod. bomb. Eusebii præparatio Evangelica anno mundi 6852. Christi 1344.
Cod. bomb. XIV. sæculo Theodoreti quæstiones in Octateuchum.
Cod. membr. X. sæculo Catena in Psalmos cum iisdem prologomenis quæ sunt in Bibliis editis. E

In VII. pluteo.

Cod. membr. X. sæc. Gregorii Nysseni opera
Cod. membr. X. sæc. Gregorii Naz. Orationes.
Cod. bomb. XIV. sæc. ejusdem opera.
Cod. membr. XI. sæc. ejusdem opera.
Cod. membr. XIV. sæc. ejusdem opera. Codices Orationum Gregorii Nazianzeni frequentissimi sunt, Epistolarum & carminum non item.
Cod. membr. ejusdem carmina & Nonni Paraphrases XI. sæculo.
Cod. membr. ejusdem opera cum Scholiis XI. sæc.
Alius ejusdem.
Ejusdem carmina XII. sæc.
Pandectes multorum Patrum atque etiam Philosophorum.
Cod. X. sæc. membr. Gregorii Naz. orationes.
Cod. membr. XIII. sæc. collectanea multorum Patrum.
Cod. bomb. XIV. sæc. Gregorii Nysseni in Cantica.
Cod. bomb. recens Georgii Scholarii de Spiritu Sancto ad Joannem Comnenum Imperatorem Trapezuntinum.
Cod. membr. XI. sæc. Gregorii Naz. orat.
Cod. membr. alius ejusdem.
Cod. ejusdem Patris & conditionis ejusdem.
Cod. XV. sæc. bomb. Georgii Metochitæ propositiones pacis inter Ecclesiam Græcam & Romanam.
Cod. bomb. recens Gennadii Scholarii contra Mahumetum.
Cod. bomb. recens Georgii Pachymeræ * paraphrasis in Dionys. Areopag.
Cod. membr. opera Gregorii Naz. scriptus anno mundi 6598. Christi 1091.
Cod. membr. XIV. sæc. Vitæ quorumdam Sanctorum.
Cod. Bomb. Epistolæ Ignatii recenter scriptæ.
Joannis Climaci opera.
Item Philosophica quædam.
Gregorii Naz. duo codices.

In VIII. pluteo.

Habet hic pluteus multos codices Homiliarum sancti Joannis Chrysost. editarum.
Joannis Chrysostomi Epistolæ in codice bomb. XIV. sæcul. Ex illis cod. unus descriptus est anno mundi 6481. Christi 973. sed in hoc atramentum fallit oculos ut recentior existimetur.
Joannis Damasceni varia codex XIV. sæc.
Tomus ingens bomb. recens contra Barlaam & Acyndinum.
Scala Joannis Climaci, cod. recens.

In IX. pluteo.

Cod. Vitarum Sanctorum membr. X. sæc.
Joannis Chrysost. operum editorum codices multi.
Joannis Cantacuz. historia, ingens cod. bomb. descriptus anno mundi 6878. Christi 1370. septima Decembris

Theodori Balsamoois Patriarchæ Antiocheni de legibus.
Nicolai Methonensis explicatio Procli & contra Latinos.
Nicetæ Pandectes de omnibus Sectis.
Origenis de Philosophis cum commentariis cod. bomb.
Topographia Christiana annorum 600.
S. Maximi Lexicon peramplum.
Basilii Magni Regulæ asceticæ cod. bomb. XIV. sæc.
Nili opera.
Euthymii Zigabeni in Psalmos.
In septimo pluteo codice octavo a Scholiaste Gregorii Naz. cod.XI. sæcul. Ubi circa Mithram Gentilium Deum quædam notatu digna habentur.
Chronicon scriptum a Poggio Florentino tempore Greg. XII.
Corn. Gallus Forilivienfis. Hic Cornelius Gallus. Forojuliensis dicitur in aliis fere omnibus antiquis codicibus.
Alius ejusd. ætatis Forojuliensis.
Alius ejusd. ætatis Foroliviensis.
Alius ejusd. ætatis Forojuliensis.
Vita Æsopi per Maximum Planudem.

In X. pluteo.

Canones Apostolici.
Canones Conciliorum.
Quædam ad Concilium Florentinum spectantia.
Pauli Epistolæ cum Commentariis.
Prophetæ cum Commentariis.
Theoduri senioris Tractatus quidam.
Theodoreti curatio Græcorum affectuum, *bis.*
Olympiodori in Ecclesiasteo.
Pselli Apologia pro Basilio.
Theophylacti in Epistolas Pauli.
Theophylacti Epistolæ.
Theophili Anticensoris instituta.

In XI. pluteo.

Vitæ Sanctorum in multis codicibus: in fine unius legitur scriptum fuisse codicem manu Joachimi cujusdam.
Theodoreti in Psalmos.
In Prophetas, *bis.*
Theophylacti in Evangelia.
In Epistolas Pauli.
Versus Sibyllini.

In XII. pluteo.

S. Augustini codices omnes, magna pars recentes. In fine unius legitur: *Antonius Sinibaldus Florentinus scripsit anno Domini M. CCCCLXXXIX pro Serenissimo Matthia Rege Ungariæ.*
Anselmi de concordia prædestinationis & Gratiæ.

In XIII. pluteo.

Augustini opera cusa.
Alberti Teutonici in Job.
Athanasii opera spuria cusa.
Alberti Magni Theologia.
Antonii Puccii oratio in Concilio Lateranensi.
Augustini Anconitani de amore Spiritus Sancti.
Amatus de ira Dei.
A Ambrosii Camald. Odœpericum.
Augustini Romani de Sacramentis.

In XIV. pluteo.

Codex Boëtii IX. sæc.
Ambrosii codices multi quorum unus X. sæc. alii recentiores.
De Bartholomæo Lucensi historia.
Baltasar Fidele de prærogativis Joannis Baptistæ.

In XV. pluteo.

Bibliorum Sacrorum volumina.

In XVI. pluteo.

S. Bernardi multa.
S. Bedæ item.
B Bartholomæus Sphontius de pœnitentia.
Basilii quædam.
Cassiani multi codices.
Concilii Basiliensis acta.
Item Aquisgranensis, Nicæni & aliorum.
Clementis Epistolæ.
Cypriani Beneti de non mutando Paschate.
Calendarii ratio, cod. scriptus anno 911. forte non cusus.
Constantini Epist. ad Silvestrum PP.
Cæsarii de lectione apostolica.
Claudii Ethologia in Lucam.
F. Dominici Florentini de vita & morte Virginis.

In XVII. pluteo.

C Homiliarii diversi.
Dionysii de divinis nominibus & de cælesti Hierarch.
Gregorii Magni quædam.
Greg. Naz.
Gilberti Abbatis.

In XVIII. pluteo.

Gregorii Magni multa.
Georgii Benigni de natura Angelica.
Gabrielis in Psalterium.
Henrici Bononiensis Sermones.
Hieronymi quædam.
Honorii enarrationes.
Multi libri cusi. Magna pars M. SS. Latinorum in hac Bibliotheca recentes sunt.

In XIX. pluteo.

D Hieronymi codices magna pars recentes.
Humberti Cardinalis Sermones.
S. Joan. Chrysost. Tractatus quidam.
Isidori Etymologicum.
Joannis Castrensis expositio Psalm, *Miserere mei.*
Joan. Wiclef de fundatione Pseudofratrum.

In XX. pluteo.

Joan. Scot. in Sent.
Junilii institutio adolescentis, &c.
Isidori Hispalensis de Synonymis.
Jacobi de Voragine, Joachimi, F. Jacobi Origanelli, Joannis de Parma opera pia; & alia multa variorum Anonymorum.

In XXI. pluteo.

E Leonis PP. Homiliæ.
Lactantii institutionum codices multi.

Marilii

Marsilii Veneti secreta fidelium.
Mercurius Trismegistus Marsilio Ficino interprete.
Martyrologium.
Matthias de regno Succiæ, & expositio in Apocalypsim.
Malduceii Sermones.

In XXII. pluteo.

Nicolai de Lyra codices.

In XXIII. pluteo.

Paulini Nolani Epistolæ.
Petri de Insulella Summa Pastoralis.
Pauli Florentini de origine Ordinis Servorum.
Prudentii carmina.
Prosperi de vita contempl.
Pauli de Migdelbourg de recta Paschatis celebratione.
Petrus Cortesius de Cardinalatu.

In XXIV. pluteo.

Quæstiones Theologicæ caracteribus Longobardicis.
Remigii in Epistolas Pauli, antiquus codex.
Item in Psalmos multis voluminibus.
Raymundi Summa.
Roggerii Placentini quadragesimale.

In XXV. pluteo.

Libri Sapientiales.

In XXVI. pluteo.

Veteris Testamenti quidam codices.
S. Thomæ multi.
Tertulliani duo recentes codices.
Ubertini de Casalis de vita Christi.
Vincentii Bellovacensis quædam pia.
Ugolini Verini Paradisus.
Juveoci Presbyteri carmen.

In XXVII. pluteo.

Italico idiomate omnes.

In XXVIII. pluteo.

Aristotelis mechanica.
Arati Phænomena.
Dionysii Periegesis.
Euclidis codices multi.
Francisci Cretensis Sermo.
Hermetis mathematica.
Hipparchi de Phenomenis.
Isaac Monachi Astronomica.
Joannis Philoponi de usu Astrolabii.
Manethonis Apotelesmata X. sæc.
Manuel Bryennii Musica.
Plethonis in Geographica Strabonis.
Procli Astronomica.
Porphyrii Isagoge in apotelesmata Ptolemæi.
Ptolemæi apotelesmata.
Ejusdem Geographia quinque codices.
Alia ejusdem.
Strabonis Geographia tres codices.

Theonis expositio in Canones.
A Ptolemæi cod. X. sæc.
Alii ejusdem Theonis codices.

In XXIX. pluteo.

Libri multi Astronomici.
Junii Nupsii de limitibus X. sæc.
Alcabitii opera.
Alphonsi tabulæ.
Antonii Dulciati de Calendarii correctione.
Alphadon.
Andali de Sphæra.
S. Augustini de Musica.
Antonii Viviani de situ urbis Romæ.
Ammeti de Astronomia.
Albumassar.
B Beda de temporibus.
Blanchini Tabula.
Boëtii Geometria & Arithmetica.
Blasii de Parma quæstiones perspectivæ.
Cypriani Beneti de prima orbis sede.
Christophori Euphemii descriptio cycladum.
Euclidis elementa.
M. Guillelmi opera.
Guidi Bonati introductio.
Abraam de Genesi, i. Genethlialogia.
Henricus de Astrolabio.
Guidonis Aretini Musica.
Hali de judiciis astrorum.
Joannis de Monte-Regio Ephemeris 2. vol.
Joannis Anglici summa Astrologiæ judicialis.
Blanchini Astrologia.
C Julii Firmici mathesis.
Hyginus de cœlestibus imaginibus.
Julius Solinus de situ orbis.
Isidorus de astris.
Tractatus multi de Astronomia.
Cretæ Insulæ descriptio.
Lucius Apuleius de magia.
Leonis Baptistæ Alberti de re ædificatoria.
Lincooiensis de fractionibus radiorum, &c.
Leupoldi compilatio Astronomica.

In XXX. pluteo.

Theorica Mercurii.
Mag. Manlii Astronomicon.
Ptolemæi Geog.
Pomponius Mela.
Roggerii Astrologia.
D Strabonis Geographia.
Vitellionis perspectiva.
Vitruvius.
Hugonis Geomantia.
Zaëlis introductio in Astronomiam.

In XXXI. pluteo.

Æschyli Tragœd. quinque codices.
Apollonii Argon. tres codices.
Aristotelis ars poëtica.
Aristophanis octo codices.
Colluthi de raptu Helenæ.
Epigrammata, tres codices.
Hesiodi quatuor codices.
Quinti Calabri relicta ab Homero.

In XXXII. pluteo.

E Homeri codices viginti quorum antiquior X. sæculo.

Lycophronis quinque codices.
Libanii carmen lugubre.
Luciani Phalaris.
Manuelis carmina.
Nonni Diouysiaca.
Pythagoræ carmina.
Pselli paraphrasis in Iliadem.
Pindari quinque codices.
Sophocles, Æschylus & Apollonius cod. X. sæculo.
Sophoclis sex alii codices.
Theognidis sententiæ.
Theocriti tres codices.

In XXXIII. pluteo.

Antonii Fulvii Panegyricus.
Andreæ Fontani de laudibus Cosmæ Medicei.
Aratoris carmina.
Achillis Bocchii lusus.
Antonii Panormitæ Hermaphroditus.
Alchimi carmina.
Ausonius Gallus.
Acronis Comment. in Horatium.
Antonii Cornazani de laudibus Florentiæ.
Claudiani & Catulli multi codices.
Petrarchæ Epistolæ.
Ejusd. Africa.
Fr. Philelphi carmina.
Gai Sylvani Meleagris.

In XXXIV. pluteo.

Horatii multi codices, unus X. sæc.
Joannis Pontani carmina.
Joannis Gemisti protrepticon.
Joannis Aurelii Eglogæ.
Joannis Mariæ Velmatii de laudibus Italiæ.
Jac. Sannazari carmina, primus codex manu ipsius.
Joann. Bocace.
Juvenalis codices 19.

In XXXV. pluteo.

Lucani viginti-quatuor codices.
Lucretius octo codices.
Laurentii Medicei elegia.
Lippi Brandolini de laudibus Laurentii Medicei.
Laurentii Vitellii arborea.
Ludov. Bigi Epigrammata.
Martialis tres codices.
Martiani Capellæ.
Naldi de Naldis elegiæ.
Nicolai Bonaiuti S. Hierusalem.
Nicodemi Mantuani Epigrammata.

In XXXVI. pluteo.

Ovidii innumeri codices.
Orphei carmina.
Plauti Comœdiæ tredecim codices.
Propertius.

In XXXVII. pluteo.

Persius tres codices.
Prosper Aquitanicus.
Petronius arbiter.
Senecæ Tragœdiæ.
Silius Italicus quinque codices.

A

In XXXVIII. pluteo.

Statii Thebaïs septem codices.
Statii Achilleis quinque codices.
Statii Sylvæ.
Tibulli quatuor codices.
Terentii 21. codices, antiquior est X. sæc.
Theoduli carmina.

In XXXIX. pluteo.

Virgilii Æneidos 24. codices.
Bucolica novem codices.
Priapeia.
Vegetius.
Ugolini Verini carmina.
Valerius Flaccus quatuor vol.

B

Virgilius hic reperitur caracteribus uncialibus rotundis; in cujus septimo folio hæc leguntur: Turcius Rufius Apronianus Asterius V. C. &c.

In XL. XLI. XLII. XLIII. XLIV. pluteis.

Italico Idiomate omnes.

In XLV. pluteo.

Servii in Virgilium duodecim codices.
Senecæ Epistolæ novem codices.
Sexti Frontini de strategematibus.
Sidonii Epistolæ.
Solini Epistolæ.
Tiberii expositio Æneidos caractere Longob.

C

Theodorici Regis Epistolæ.
Vegatii Mulomedicina.
Vegetii de re militari.
Volsci Privernatis Comment. in Fast. Ovid.
Xenophon de vita Cyri duo codices.

In XLVI. pluteo.

Quintiliani octo codices.
Roberti Valturii de re militari.
Raphaëlis Brandolini de laudibus Cosmæ Medicei.
Petri Blesensis Epistolæ.
Petrus Crescentius.

In XLVII. pluteo.

Prisciani mss. XVIII.
Palladii duo mss.

D

Petri Redtiti exhortatio ad Petrum Medicеum.
Poggii opera multi mss.
Plutarchi quædam Latine.
Polyæni Strategemata.
Phalaridis Epistolæ Latine.
Plinii Epistolæ V. codd.

In XLVIII. pluteo.

Nonii Marcelli 5. codd.
Nicolai Peroti Enchiridion.
Nicolai Tignosii quædam.
M. Tullii Cic. innumeri codices, verum, Orationum omnes.

In XLIX. pluteo.

M. T. Cic. Epistolæ famili. XV. codd.

E

Epist. ad Atticum VII. codd.
Aliarum permixtim 2. codd.

In L. pluteo.

M. T. Cic. Rhetoricor. XXII. codd.
De Invent. 8. codd.
De Oratore X. codd.
Orator VI. codd.
Partitiones oratoriæ. 1. vol.

In LI. pluteo.

M. Cato de re rustica 2. codd.
M. Varronis de re rustica 2. codd. de lingua. Latina 4. codd.
Macrobius Saturnalia 3. codd.
Martiani Capellæ 5. codd.
Marii Salomonii Oratio ad Priores Florentinos.
Matth. Herculani Encomium in Leon. X.
Marsilii Ficini Epistolæ.

In LII. pluteo.

Leonardi Aretini plurimi codices.
Libanii Epistolæ.
Lancilotti in Columellam.
Laurent. Vallæ.
Boccaccii.
Honofrii de S. Geminiano in Terentium.
Hierocles.
Gasparis Grammatica.
Georgii Vallæ opera.
Galeottus Martius de Doctrina promiscua.

In LIII. pluteo.

Commentatores AuctorumClassicorum & Humanistæ multi.

In LXX. pluteo.

Hesychii de claris viris.

BIBLIOTHECA LAURENTIANA MEDICEA.

Hic Catalogus a duobus Doctis concinnatus fuit.

Pluteus primus a parte anteriori.

I. BIBLIA Hebræa impressa, in folio, nota impressionis cum prima pagina excidit.

II. Elias Mizrachi, seu Orientalis Rector Synagogæ Constant. in commentarium Rasci super Pentateuchum, opus commendatum a Judæis, in quo una cum sacri textus expositione, obscura traditionum Hebraicarum loca elucidantur. Impressus Venet. in folio anno minoris supputationis 287. Christi 1527. *Supputatio enim minor Hebræorum incipit anno Christi 1240.*

III. Psalterium Græcum, Hebræum, Arabicum, Chaldaicum & cum tribus interpretationibus Latinis; impressum in folio Genuæ anno 1516.

IV. *Mirchebeth hamischene* currus secundarius tit. ex Genesis cap. 41. v. 43. Commentarii absolutissimi in Deuteronomium R. Isaac Avravanelis ben-Judæ.

V. Commentarius in Ecclesiasten R. Samuelis b. Tabbun, codex bonus eleganter scriptus in pergameno: sensum literalem plerumque persequitur, atque inde ad moralem deflectit. Auctor comendatus a Maimonide, & ab aliis Judæis, eidem Maimonidi suppar. Hic Comment. a censoribus codicum Hebr. prætermittitur, quare ineditum puto. Incipit, *Fructus justi arbor vitæ.* Langius existimavit hunc esse titulum libri, eo quod literis majusculis exaratum viderit. Sed omnino principium est, ut ex contentu evidenter patet; & idcirco a librario literis capitalibus descriptum, quod semper in principiis novi argumenti observat. At fortasse idem, & principium, & titulus est, ut in Libris Pentateuchi, etsi id asserendum nulla ex codice ratio convincat. Cod. Hebr. in perg. in fol. min.

VI. Excerpta ex Manuscriptis & Comment. Abeneiræ in Pentateuchum: Totum edidit Bombergius, sed multis in locis depravatum: Latini juris fecit, Conradus Pelicanus.

VII. *Liber Kabalæ* continet Historiam Seniorum per quos Kabbala, seu traditio accepta a Moyse propagata est ad posteros. Codex bonus, ex quo multa ad eruditionem Hebraicam conferri possunt: Auctor scribitur Abraham Levita; est ille Abraham Levita ben David, qui Kabalam Historicam scripsit, citaturque sæpe a Jo. Buxtorfio in Commentario Masorethico. historico. Cod. manuscrip. in membrana in quarto.

VIII. Explicatio operis quadrigæ R. David bar Joseph Kimchi. Explicat primo quid per currum sacri Auctores intellexerint. Ubi de Prophetia & Prophetis in genere, deinde procedit ad particulares visiones in quibus Deus Prophetis in curru apparuisse dicitur, ubi de celebri visione Ezechielis. Comentarius brevis est.

Sequitur Tractatus ejusdem Historia *Beresit*, seu in Hexameron ubi de cælo, & mundo, & elementisCommentarius, Philosophicus.

Sequitur alius Tractatus, prolixior antecedentibus, de Anima; qui tamen nomen Davidis non præfert; in hoc agitur de anima & ejus potentiis, & operationibus, philosophica methodo: Dividitur in undecim capita. His nectuntur alia Fragmenta in hoc unum volumen compacta, duo de Legibus, tertium de Deo & ejus attributis. In fine Tabula Astronomica ubi de annis *hammehubbarim*, seu embolismi, numero aureo, de Neomeniis, & quatuor Sectionibus. Sunt tredecim tabulæ, inquit titulus, quas scripsit Magister noster Nachsciun, & continent Cyclum Lunarem. Tabula scribitur anno 5313. a creatione mundi, & anno 377. a consummatione operis.

IX. Ezechiel, & 12. Prophetæ minores Hebraïce, codex eleganter, & nitide descriptus in membr. in quarto, venerandæ antiquitatis; pars Zachariæ, & Malachias totus exciderunt, titulus exterior corrigendus qui Danielem habet.

X. Psalterium Armenum manuscrip. in fol. min. Armenice.

XI. Evangelium Armenum manuscrip. in fol. minori Armenice.

XII. Psalterium Syriacum editionis quam apud viduam Hiericuntinam repertam Origenes quintam vocat, inquit Gregorius Barhebræus. Eamdem contuli cum Hebraïco, & textu Septuaginta, & cum neutro convenire deprehendi. Psalterio nectuntur Cantica Veteris & Novi Testamenti, & aliæ preces dicendæ in quadragesima. In fine carmen S. Ephrem de amne sapientiæ, quod Ger. Vossius edidit tomo secundo operum ejusdem S. Doctoris. Codex optime scriptus charactere Maronitico, & antiquitatis non comtemnendæ, quam his verbis notavit Amanuensis: Finem habuit liber hymnorum David anno 162. Alexandri, scriptus ab Hauseiab Peccatore in Monasterio Benedicto Kizchajæ. Hoc Monasterium est in monte Libano in Diœcesi Tripolitana.

Dividit Psalmos in Phetgome, seu Sententias, unde primus Psalmus habet 14. Sententias. Secundus 28. & sic de reliquis. Manuscrip. inquarto.

XIII. Missale Romanum cum suo Calendario ex Latino in Armenum conversum a Gregorio Archiepiscopo Armeno: Illum Gregorium esse puto, qui anno 1512. Armenorum Archiep. Romæ creatus fuit; hunc ille codicem scripsit fortasse ad usum suæ Ecclesiæ Naxivanensis in Armenia, quæ Latinum ritum sequi cœpit circa 1318.

XIV. Liber Esther Hebr. manuscrip. in 16.

XV. *Liber Compositionum*. Hebr. Operis Auctor R. Emmanuel ben Salomonis Beneventanus; expositio in Prov. Salomonis hanc ille distinxit in 28. *Compositiones*. Quibus Ethicam omnem complectitur. Liber docto lectore dignus, impressus in quarto.

XVI. Psalterium Hebraïcum impressum, in decimo sexto.

XVII. *Figura terræ*, Tractatus Physico-Mathematicus de cœlo, mundo, & elementis; dividitur in 10. capita. Pars ultima magni operis Astronomici insignis inter suos Mathematici Abraham b. Chaja; hic tractatus nondum impressus, nec alter de musica; reliqui prodiere Basileæ Lat. & Hebr.

XVIII. Psalmi, proverbia Job, & Daniel. Hebr. in 16.

XIX. Dialogus filii Regis, & Naziri, ex Græco in Arabicum olim conversum, Hebraïcum fecit Abraham Archirabbinus Barcinonensis ben Chasdai, Liber ethicus & Græca Sapientia dignus, cod. manuscrip. olim editus, vide inferius

XX. *Megillat Esther*. Historia Esther Hebraïce optime scripta sine punctis, in octavo oblongo.

XXI. Supercommentarius in Commentarium Abenezra in Legem R. Samuelis Mothoth, Hebr. in quarto, Venetiis an. 314. min. supputationis apud Bombergum.

XXII. Tractatus Philosophici de accidente, de oppositis, de imagine quæ apparet in speculo, cujusdam fratris Germani, cujus nomen non indicatur. His nectuntur alii Ægidio inscripti: primus de divisione prædicamentorum, alter de regimine mulierum physicus: ad hæc tractatus prolixus ejusdem, cujus titulus Historia Genesis, in quo de causa prima, de anima rationali, & ejusdem operationibus, & habitibus; hinc de ipsius elevatione ad cognitionem supernaturalem, ubi de prophetia; qua occasione explicantur quamplurimæ visiones Prophetarum, præcipue. Moysis, Isaiæ, Zachariæ, Manue patris Samsonis. Hæc ultima fere fuit R. Judæ ben Moysis filii Danielis, qui supradictos tractatus collegit, & Hebraïce edidit; codex eleganter scriptus in Perg. in quarto.

XXIII. Psalterium Arabicum, titulus exterior corrigendus, qui habet Chaldaïcum; editionis Melchitarum, nempe Christianorum Syrorum, qui in utraque Phœnicia sunt, & ritum Græcorum sequuntur. Hanc adornavit Theodulus Aben Alfathl Diaconus Antiochenus quingentis abhinc annis, cujusque autographum extat Damasci in Syria. Cum textu Septuaginta ferè concordat; adjecta ad hæc Cantica 10. Veteris & Novi Testamenti hoc additamentum habes fere in omnibus Psalteriis Orientalium Syriaco, Arabico, Æthiopico, & Armenico.

XXIV. *Liber Esther* Manuscrip. in quarto Hebr. multa exciderunt.

XXV. Psalterium Æthiopicum quod Johannes Potken, qui illud edidit Chaldaïcum vocat; sed male. Nam etsi lingua Æthiopica cum Chaldaïca conveniat, alia tamen est, & ab eadem magis diversa, quam Hebraïca, aut Arabica.

XXVI. Aba Achmad in analytica Aristotelis interprete R. Mose ben Tybbun, ut indicat alius manuscrip. a Plantavitio notatus in Bibliotheca Medicæa de urbe; etsi loco Abu Achmad Abu Chamad legat; sed idem omnino est, ut aperte ex nostro codice colligitur, in quo utroque modo appellatum invenio. Arabes tamen constanter Abu Achmad dicunt, quos nos secuti sumus, hic est celebris ille Algazelus inter Doctos Arabas insignis, qui plurima alia Arabice scripsit, quæ deinde Hebraïcam & Latinam civitatem meruerunt, ut videre est inferius. Sequitur alius Arabs Aben Rafciab vulgo Averroës in Porphyrii Isagogen, & categorias Aristotelis, sed & in libros

libros περὶ ἑρμηνείας Anonymo interprete, & in libros Topicorum, quos a quodam Hispano in Hetruria Hebraicos factos fuisse notavit Bartolnccius, ex quo hic multa adnotata invenies. Redit Abu Achmad, de anima vegetativa, inquit titulus, sensitiva, & humana, tractatus prolixus, philosophicus, huic nectitur disputatio de unitate Dei, in qua Christianos mordet auctor R. Samuel ben Tybbun, cui subjungitur libellus de resurrectione mortuorum sine nomine auctoris, sed est R. Moses Ægyptius eodem Samuele interprete ex Arabico in Hebraicum; codex in quarto in papyro, charactere parum eleganti.

XXVII. Εὐχολόγιον *Hispanum*, seu potius hymni sacri ad idem Euchologion spectantes, horum auctores sunt R. Judas Hallevi ben Samuelis Hallevi celebris poëta Hispanus Abrahamo Abenesræ suppar, R. Isaak b. Gheat b. R. Judæ Cordubensis Archisynagogus, Moyses Abenezra, & R. Salomon b. Ghebirol; codex msc. in-quarto, sed olim impressus eum toto Euchologio Hispano Venetus.

XXVIII. Codex continens sequentes tractatus. Historia eorum, quæ acciderunt R. Jehuschiah b. levi, ubi de morte ejusdem fabella lepidissima. Homilia in librum Esther. Sermo de oratione, in quo septem ejusdem impedimenta explicantur. Sermo de lege, alius in fabulas Talmud. Sermo de vita Moysis: alter de morte Aharonis. Libri Tobiæ, & Zorobabelis.

Legatio legis Æthiopiæ ad summum Pontificem, in qua multa Christiano nomini injuriosa conficta sunt, ex officina R. Hedalis Aben Sahiia hic inserta: hanc eamdem babes numero 47. plutei sequentis. Sermo in Oseam. Sequitur dialogus ethicus doctus, & sanus filii Regis, & Naziri, interprete Abrabamo bar Chasdai. Quem supra habes n°. 19. in eod. msc. charactere antiquo Hispano: omnia in hoc impressa, quantum colligi potest ex forma characterum, Constantinopoli, nam editionis nota excidit.

XXIX. *Comment. in capitula Patrum*. Tractatus Talmudicus in codice nono quarti ordinis Nezikin. Continens Apophthegmata seniorum ad mores componendos, & legis observantiam conducentia, in sex capita distinctus. Hæc omnia commentario illustrat author Judas b. Samuel Lerma: corrigendus itaque titulus exterior, qui Abarbanelem habet, cod. Hebr. in quarto impressus Venetiis anno min. supput. 313.

In pluteo eodem a parte posteriori.

XXX. Biblia Hebraica cum Masoreth uncialibus literis elegantissime scripta in membranis. In fine: Ego Jacobus b. Joseph scriba posui hos 24. libros in gratiam R. Moysis bar Jacob Levi, anno post quinquagesimum sæculum quinquagesimo quinto die undecima mensis Nisan, Aprilis. Concedat Dominus illos in hereditatem transmittere filiis suis, & nepotibus ad finem omnium generationum. Amen. Amen semper.

XXXI. Biblia Hebr. nitidissime scripta a quodam neophyto, ut initium indicat, in folio.

XXXII. Biblia Regia Hispanica opera Ariæ Montani edita Antuerp. eum Dictionario Hebraico-Syro-Chaldaico, & Græco. vol. 8. A 1. 1.

XXXIII. Tomus secundus.

XXXIV. Tomus tertius.

XXXV. Tomus quartus.

XXXVI. Tomus quintus.

XXXVII. Tomus sextus.

XXXVIII. Tomus septimus.

XXXIX. Tomus octavus.

XL. Codex Evangeliorum Syriacus, vide inferius.

XLI. *Arca fœderis*, MS. Hebr. charactere Hebraico, agit de creatione mundi, & ejusdem gubernatione, ubi late de divina providentia contra Epicureos, addit plura de prophetia, & prophetarum oraculis, & exponens prima capita Genesis tractat de situ orbis, de B iride, de planetis, auсthor R. Judas b. Joseph Chorasanensis, Chorasan est regio in Perside, Sogdiana olim. Dividitur in 22. capita: opus prolixum, nec lectore omnino indignum, & quod mirum videri debet in carcere elucubratum, ut ipse author notavit in fronte ejusdem. Extant hujusce tituli duo alii tractatus; alter Simeonis b. Samuelis; alter Salomonis b. Abraham. Primus agit de Kabbala; secundus exponit ad literam variæ scripturæ loca, noster author a Bibliographis codicum Hebræorum prætermissus, citatur ab Abrahamo b. Ezra, & Judas Persa vocatur; ineditum puto.

XLII. *Liber radicum*; auctor est B. Joseph Albo Hieronymia a S. fide eelebris Neophyti C συνάγωγ, cum quo etiam subire coactus est publicam disputationem: hujus συνάγ babes in hoc tractatu, in quo præcipuæ fidei nostræ mysteria convellere nititur, & Judaicam superstitionem statuere, cod. msc. sed olim impressus Venetiis, & Arimini.

XLIII. *Liber generationum Adam*, Anonymi. Argumentum operis sui author explicat his verbis. Hic liber generationum Adam consummatur verbis magnificis, quæ in mentem hominis cadere possint, & agit de creatione spiritus, de anima, de formatione corporis, & quæuam sit origo, productio, & finis animæ, & corporis, & quodnam principium, & ordo dierum illius vitæ æternæ, & quæuam sit œconomia proba & improba usque ad finem mortis, & quænam erit corruptio, & quomodo fiat retributio, & pœna, & mortuo- D rum resurrectio: Tractatus prolixus, & bonus, dividitur in 4. partes, in quibus bas materias versat, & digerit, codex Hebr. msc. in-quarto.

XLIV. *Scientia animæ*. Tractatus de animæ natura, operationibus, retributione, angelorum custodia eidem deputata, conclusiones suas ex Scriptura, & philosophia plerumque deducit, etsi non semel ad fabulas inepte deflectat, quod cum reliquis Rabbinis vitium illi commune est. Insignis res est, quam de Angelo Samuele cœlestis Hierarchiæ sub finem operis exhibet. Sub initium de mysteriis literarum earumque veritate, plura adducit ex libro Sezira deprompta, quæ Reuchlinus edidit. Author est R. Eliazar 6. R. Juda. Idem citat R. Abraham videntem, & ejus librum de præceptis: quod notavi in gratiam Bibliogra- E phorum Hebraicorum. Codex msc. in-quarto.

XLV. Liber Josue, Judicum, Regum pri-

mus & secundus usque ad censum populi a Davide imperatum, reliqua interciderunt, cod. Hebr. in-quarto nitide scriptus, & optime conservatus in pergameno, satis antiquus, sed quædam folia aliena manu inserta videntur.

XLVI. *Commentarius in Ecclesiasten.* Anonymi cum ejusdem Epistola ad Henricum Regem Galliarum, ex qua tamen satis colligi videtur Authorem esse R. Abdiam Siphronæum, seu Sphornum Medicum Italum, filium Jacob Sphorni, qui sæculo superiore sub Henrico III. & IV. scripsit luculenter in Ecclesiasten, & 4. alios libellos, qui Meghilloth dicuntur, nempe Canticea Canticorum, Ruth, Esther, & Hieremiæ lamentationes, cod. msc. sed olim edirus Venetiis.

XLVII. *Liber consuetudinum*, seu rituale Judæorum præcipue Germanorum, quorum ceremonias refert, & variis notis illustrat, impressus Rivæ Tridenti, in-octavo.

XLVIII. *Docens scientiam.* Commentarius in Halacbot, seu constitutiones juris usu receptas. Hic est tomus secundus decisiooum R. Jacob b. Ascher Germani, in quo agit de vetitis, & lieitis, quæ pertioent ad cibum, & potum, ubi de jugulatione animalium, de inspectione viscerum, de idololatria, de balneis, de muliere meostruata, de vino libaminum & funerum luctu, omnia illustrantur luculento commentario R. Joseph Karo.

XLIX. *Ornamentum Davidis.* Tractatus in Articulos legis Judaïcæ: in fioe adducuntur hymoi recitandi in solemnitate Circumcisionis, Nuptiarum, & expiatiooum. Author David cognomento Vitalis b. Salomonis medicus Toletanus & poëta insignis.

L. *Fundamenta religionis.* R. Nisim F. Mosis, filii Salomonis, filii Mosis. Codex mse. inquarto; agit de articulis legis, qua occasione multa ex Pentateucho adducit, & explanat.

LI. *Fundamentorum fidei* impress. R. Joseph Albo, hujus aliud exemplar habes msc. numero c.

LII. Liber Job, & Esdræ msc. Hebr. in-quarto.

LIII. *Difficiliores quæstiones super Rasci*, seu excerpta ex Commentario R. Salomonis Sarchi in Peotateuchum continentia varias quæstiones Biblicas, & earumdem solutiones ex mente ipsius Salomonis, codex bonus & rarus, in-folio minore, Rabinico charactere, & difficili scriptus, compilatore R. Isahak Levi.

LIV. *Generationes Isahak*, seu expositiones in Pentateuchum Isahak Karo Toletani: titulus ex authoris infortunio natus, ut ipse testatur: amissis enim filiis Hierosolymam profectus, hos commentarios scripsit. & pro filiis habuit. Excusus Riva Tridenti cum præfatione R. Jacob b. R. David Markaria. an. 318. min. supp. in-quarto.

LV. *Expositio Tropologica* in quinque parva volumina impress. in-folio an. 305. min. supputationis.

LVI. Codex Evangeliorum Syriacus: vide inferius.

LVII. Quæstiones & responsa R. Joseph Koloo Galli ab ejusdem discipulis edita. Venetiis apud Bombergium, an. 279. min. supp. subscribitur Alexander de Cari Revisor.

LVIII. Codex Evangeliorum Syriacus, vide inferius.

LIX. *Liber illuminans viam.* Concordantiæ Hebr. sanæ scripturæ R. Mardocai Nathan, in-folio, Veneiis apud Bombergium anno 324. min. supput.

LX. *Liber bellorum Domini*, R. Levi ben Gesoo msc. Hebr. in-folio: agit de præcipuis articulis fidei, & Philosophiæ, & in 6. partes dividitur, quarum prima varias quæstiones exhibet circa rationalis animæ immortalitatem: secunda tractat scientiam futurorum, & artem divinatricem, in qua multa falsa, & impia congerit: tertia de scientia Dei: quarta de divina Providentia: quinta de cœlis, & eorum motu: sexta de creatione mundi. Codex optime scriptus & conservatus: aliud exemplar habes inferius in secundo pluteo nitidissime scriptum. Olim edirus Rivæ Tridenti.

LXI. *Liber Raziel magnus.* Liber scriptus ex Arabum scriptis consarcinatus, quem Hebræorum superstitio putavit Adamo ab Angelo Raziele revelatum. Dicitur hic magnus Raziel ad differentiam alterius, qui minor appellatur: & est Abulhaphia Doctor Hispanus, qui Razielem appellari se mavult typho plane Judaïco, de quo tamen inferius.

In eodem volumioe excerpta ex lib. Sezira de mysteriis Zirsuph: incipit *viginti dua sunt vie.*

Finis primi plutei.

In primo pluteo numero XL. Codex Evangeliorum Syriacus uncialibus literis exaratus, & optime conservatus, editio recentior, quam Thomæ Heracleensi tribuunt quidam recentiores Gregorii Barhebræi auctoritatem secuti, qui in præfatione sui thesauri sic scribit: Novum Testamentum ex Græco in Syriacum iterum conversum est in urbe Mabug in diebus Philoxeni a Thoma de Charkel. At Charkel non est Heraclea quæ semper alio modo effertur, & scribitur, sed pagus in Mesopotamia, & Gregorii testimonio testimonium ipsius Thomæ præferendum est, qui versionem sub Philoxeno adornatam, tantum emeodasse se scribit, nunquam vero suæ versionis meminit. Ejusdem confessionem ex codice ipsius Thomæ manu exarato descriptam ad me misit de hac re consultissimus, idemque amicissimus Dominus Faustus Naironus.

Collatus est autem codex iste cum duobus codicibus authenticis: ac liber iste quatuor Evangelistarum ex lingua Græca in Syriacam conversus est perexacte, & magno cum labore, primum quidem in urbe Mabug in diebus Domini mei Philoxeni Episcopi ejusdem urbis; collatus est posthac magna cum diligentia a me Thoma cum tribus codicibus Græcis probatis, & authenticis io Anton. Alexandriæ magnæ civitatis Sancti Monasterii Antonii, ubi etiam illum scripsi mihi ad utilitatem animæ meæ peccatricis, & plurimorum eorum qui diligunt, & quærunt sinceritatem, & *Αὐθεντίαν* illam utilem divinorum librorum scire, & servare. Scriptus est autem, & collatus in prædicto loco anno noogentesimo vigesimo-septimo Alexandri. Amanuensis nota in fine codicis: Explicit codex iste Evangeliorum in civitate Orphæ, quæ est in Mesopotamia in Templo Angelorum Sanctorum in eadem civitate Orpha mense Decem-

bri anni millesimi sexagesimi octavi Alexandri, indictione duodecima. Est autem sanctissimi, & Dei amantis, atque venerabilis Domini mei B. Abrahami, qui præest Sancto cœtui Monasterii Sancti Jacobi, quod est in oppido Karmusc, quod est in regione Orphæ, quem codicem sibi adornavit ipse velut in spiritualem utilitatem suam, & eorum omnium, qui illum legerint. Deducta igitur Alexandri epocha ad nostrum computum, scriptus fuit hic codex anno Christi 759. in quem incidit indictio duodecima ab Amanuensi notata.

Canones Eusebianos, & lectionum tabulam sub initium exhibet, sed hæc adjecta videntur recentiori manu, nec character licet, & ipse perantiquus, ætatem codicis æquat.

Numero LVI. Sacrosancta quatuor Evangelia Syriaca Chaldaïco Stranghelo charactere descripta capitalibus literis in pergameno cum harmonia Ammonii, & Eusebii Epistola. Additæ sunt recentiori manu tabulæ lectionum ad usum Ecclesiæ Maronitarum, quibus respondent ad marginem notæ nova manu adpositæ; aliæ sunt, & ab his diversæ in corpore, ejusdem cum ipso codice antiquitatis, quæ lectionum tempus & ordinem designant; cum illis quæ in Polyglottis exbibentur, non semper conveniunt.

Nota Amanuensis. *Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, nunc & semper, & in sæcula sæculorum, Amen; qui adjuvit servum suum peccatorem miserabilem, & imperfectum Rabulam Librarium & scripsit. Finem habuit iste codex die 6. mensis Februarii indictione quarta anno octingentesimo nonagesimo septimo Alexandri. Domine da pacem Ecclesiæ tuæ in omnibus locis. Scriptus, & completus est hic in Cœnobio Sancto Domus Domini mei Sancti Joannis in Zagba in diebus Dei amantis Sergii Presbyteri, & Abbatis*: Et paucis interjectis, *Quicumque autem legerit in isto codice oret pro Sanctis, & Dei amantibus, & bona memoria dignis Joanne Presbytero Monasterii de Larbic: & Isabuk Diacono de Haintata, qui migrarunt de hoc sæculo ad Dominum, quoniam labore eorum, & eorum opera initium habuerunt hi codices, & pro excellenti Christophoro Lugene, & Martyrio Presbytero ejusdem Monasterii, & Nobili Domino meo Damiano legisperito, de domo Protogenis, qui stetit, & curavit post eos, & in ordinem redegit, & conjunxit, contulit, & posuit eosdem codices in eodem Monasterio domus Domini mei S. Joannis in Zagba.* inferius recentiori manu.

Post mortem Romani Presbyteri, & visitatoris Antiochiæ datus fuit hic codex Evangeliorum Ecclesiæ S. Georgii, ut sit bona memoria Presbyteris hisce Romano, & Constantino, & Sociis eorum: et si ædificabitur alia Ecclesia in urbe, hic liber Ecclesiæ quæ ædificabitur, esto.

Ad initium, & finem codicis notantur varia Legata pia, & Donationes factæ Monasterio S. Mariæ Hannubiis, in quo resident hoc tempore Patriarchæ Maronitarum, aliaque monumenta ad idem spectantia. Præ cæteris insigne est seqnens, quod cum Ecclesiasticæ historiæ fragmentum sit ne periret huc transcribendum putavimus.

Anno millesimo quadringentesimo & nonagesimo Seleucidarum, (*Christi* 1179.) die nona mensis Februarii, veni ego humilis Jeremias de oppido benedicto Damalsa ad Monasterium sanctæ Dominæ nostræ Mariæ de Maiphuk in Valle Ailig Provinciæ Botoron ad Dominum meum Petrum Patriarcham Maronitatum & proclamatus fui ab ejus sanctis manibus Metropolita super Monasterium sanctum de Chephtun quod ædificatur ad ripam fluminis (*Adonius*); & permansi ibi quatuor annos in diebus Monachorum habitantium in Monasterio, & sunt Monachus Ezechiel, & socius ejus Isahias, &c. Et elapso quadriennio postulavit me regulus Bibli, cum Episcopis, & Ecclesiarum rectoribus, & Presbyteris, καὶ ἱδρυσαν κλῆρος, καὶ ὕπουσιν ὁ κλῆρος ἐπ' ἐμέ, & creatunt me Patriarcham in sancto Monasterio de Chalat: & deinde miserunt me ad Civitatem magnam Romæ, & reliqui fratrem nostrum Episcopum Theodorum, qui Gregem regeret, & moneret. Iste Jeremias interfuit Concilio Lateranensi sub Innocentio III. ejus effigies adhuc visitur in Templo sancti Petri in Vaticano, & ejusdem Innocentii ad eundem extat diploma. Nota interim ex hoc testimonio authoritatis ineluctabilis invicte refellit fabulosa cujusdam fratris Griphonii acta, quæ in chronicis Fratrum Minorum circumferuntur, in quibus ab eodem Maronitas Christiana primum sacra suscepisse, cum summa Catholicæ ab immemorabili ævo nationis injuria, vulgatum est: hæc forsan παρὰ τῆς ὁδοῦ. Sed ὅπου τις ἀλγεῖ, κεῖσε καὶ τὸν νοῦν ἔχει.

Lectionum tituli antiqui variant aliquando a descriptis in tabulis, quas ad initium codicis adjectas diximus supra, & utrique ab editis in Polyglottis. In his omnibus tamen cultus Sanctorum, defunctorum memoria, sacrorum hominum χειροτονία, jejuniorum, aliique Ecclesiastici ritus laudantur. Hinc præter Ecclesiasticæ traditionis αὐθεντίαν colligitur etiam Syriaci ritus antiquitas, ad cujus Canones ordo lectionum in hoc codice exigitur, nec proinde sacras Syrorum ordinationes adeo esse recentes, ut sæculo sexto, quo hic Liber descriptus legitur antiquiores non sint, sicut a nonnullis perperam existimatum est.

Ad hæc Historiam Adulteræ non habet, verba Christi *Eli, Eli lama sabaktani* in textu S. Matthæi non interpretatur, sed solum in Marco, & Luca: deest pericope ex primo cap. S. Matthæi usque ad versum 23. Antiquitas codicis raro aliam parem inveniet cum superet millesimum. Annus in subscriptione notatus a Librario fuit Christi quingentesimus octogesimus sextus in quem ferme incidit indictio quarta ab eodem designata sub Pelagio, II. Summo Pontifice, & Imperatore Mauritio.

Monuimus supra Evangelici textus distinctionem aliam placuisse Syris, & quidem a Græcis, & Latinis diversam: hæc quidem duplex est, altera per lectiones, altera per oracula, seu Sententias. Prima notatur in corpore textus; secunda ad calcem cujusque Evangelistæ explicatur adjecta epigraphe, quam in editis prætermissam hic reddo.

Finem habuit descriptio Evangelii Matthæi, qui locutus est Hebraïce in Palæstina: in eo autem sunt oracula bis mille quingenta & viginti duo.

Marci, finem habuit descriptio Evangelii prædicationis Marci, qui locutus est, & præ-

dicavit, & scripsit Romane in urbe Romæ: in eo sunt oracula mille sexcenta, & septuaginta quinque.

Lucæ, finem habuit descriptio Evangelii prædicationis Lucæ, qui Ionice, seu Græce locutus est in magna Alexandria, sunt autem in eo tria millia & octoginta tria oracula.

Johannis, finem habuit descriprio Evangelii Johannis, qui locutus est, & scripsit Ionice in Epheso: in eo autem sunt mille nonaginta & triginta octo oracula. Omnium Sententiarum quæ sunt in 4. Evangelii summa 4224.

Quod Græcis est στίχος, & nobis versus, Syris est phetgoma, nempe Sententia, oraculum, sermo, vox αὐτόχθων, etsi primo aspectu videatur τῶν ἰνδικῶν κόμμα τι, & ἀπὸ τοῦ φθέγγεσθαι deducta est; nam Danielis tempore, cui vox hæc frequens nondum Hellenismus aliarum linguarum fines invaserat.

Consulto has epigraphas integras fideliter ex Syriaco retuli, ut vel hinc discant Censores quidam τὴν ἀλαζόνειαν, καὶ τὸν τῦφον deponere; sciantque non adeo novam esse Romanorum sententiam, quod Matthæus Hebraïce scripserit, & Marcus Latinis hominibus Latinum dederit Evangelium, ut jactare possint, quod nullum extat hujus rei apud veteres vestigium præterquam apud Damascenum in vita Petri: habent hic in nostro codice antiquam traditionem, cui etiam consonant alia Syriaca exemplaria quamplurima, atque bis Arabica, e quibus præter illud quod Kirstenius laudat antiquissimum in vitis Evangelistarum, alios duo ex Vaticano & Coptorum editio Arabica, quæ penes nos, dictis consentiunt.

Numero LVIII. Sanctum J. C. Evangelium editionis ejusdem cum superiore Syro Sermone & charactere descriptum cum Canonibus Eusebianis, & ejusdem Epistolæ ad Carpianum; (corrigendus interpres, qui ad marginem Lacrasinum pro Carpiano reposuit) Literarum majestas, scripturæ vetustas, operis forma superioris codicis ætatem æquare videntur, de qua quo minus certi aliquid decernamus, abstulit idem, qui ultimas paginas distraxit ab illis verbis Christi, *regnum meum non est de hoc mundo*. Ne tamen illa periret omnino fecit usus Orientalium omnia familiæ monumenta gravioris momenti in sacris codicibus describendi. In hoc codice sicut in aliis supra recensitis quamplurima exhibentur: unum do ad rem nostram.

In nomine Causæ omnium. Anno millesimo quingentesimo octavo Filii Archipresbyteri Clementis diviserunt inter se menses, quibus ministrare deberent Ecclesiis suis S. Basilii, & S. Lucii, & fuit pars Barsumæ, December, Januarius, Junius & Julius quatuor menses, & Salomonis, & Philippi alii octo menses. Hinc apparet hujus codicis ætas quadringentis annis major, cum Alexandri Epocha hoc anno 1698. numeret annum a secundo millesimo nonum. Sed multo vetustiorem codicem esse ostendit, quæ sequitur, nota. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti accidit terræmotus die .... Aprilis exeunte feria sexta majori, & ineunte Sabbato majori: & continuit, & deposuit maria, & ædes evertit anno 301. sub Imperio Althaziæ ..... sub Præside Damasci Saif...... Ego Simeon Bar Habaisc author hujus notulæ Arabs. Arabum epocha utitur quæ deducta ad nostrum computum hujus codicis ætatem octingentorum annorum dabit. A Præfati Archipresbyteri hæredibus ad Monasterium S. Mariæ de Kannubin translatus ad usum Patrum Maronitarum fuit, ut liquet ex Epigraphe Arabica adjecta.

Censuram horum trium codicum ex Langio desumtam habes in Prolegomenis Bibliorum Londinensium, & in Bibliotheca Orientali Hottingeri, sed utrobique error in supputatione ætatis primi codicis irrepsit, & pro anno Alexandri 1038. annus 1068. suppositus.

PLUTEUS SECUNDUS.

I. Biblia Hebræa cum suis expositoribus, quos inter R. Benjamin de quo sic Pirusc, seu expositio literalis Divre iamim, seu Paralipomenon sapientis Raco Benjamin viri Romani faustæ memoriæ. Est brevis commentarius, seu Verius annotationes in eumdem librum: hæc elucubratio una cum suo authore excidit Bibliographis Hebræorum. Apud eosdem invenies Benjaminum Romanum filium Judæ, ejusque meminit Bachut, censeturque author commentarii in Grammaticam Mosis bar Joseph Kimki; sed omnino alius est ab hoc nostro, cum inter utrumque duo fere sæcula intercesserint. In fine codicis: Ego Salomon filius Doctoris Chaldai scripsi hæc cum suis expositoribus in gratiam honorabilis & excelsi Doctoris Benjamin, filii illustris Rabi Menachem. de Kornaldo & complevi hos 24. libros opera manuum mearum, punctuationem, & concordantiam, & expositiones Rasci Abenezræ, David Kimkhi, & Levi ben Ghersion: memoria eorum in benedictione sit mense Casleu (*Decembris*) anni quinque millesimi centesimi quinquagesimi septimi a creatione mundi juxta computum, quem nos computamus, (Christi 1397.) apud Ferrariam, quæ est ad flumen Padum; & numerus quaternionum ad numerum hujus vocis cha ak nempe 115. Benedictus misericors ille, qui adjuvit nos a principio huc usque ad calcem *Alessandro Scipione Reveditor* 1598. Inferius. Ego F. Renatus Mutina Ordinis Capucinorum correxi 1626. Iste Frater Renatus fuit Neophytus, qui relicta Judaïca superstitione, suscepit, & una cum Abrahamo Jagbel Hebræos codices multos, & recensuit, & expurgavit.

II. *Liber lucis*, seu splendoris. Tractatus Cabalisticus inchoatus a R. Simeone f. Jochai ut ferunt Hebræi, & ab ejus discipulis perfectus. In eo Cabalisticæ artis, & Rabbinicæ Theologiæ fontes aperiuntur, ex quibus infinita illa errorum colluvies profluxit Cabalistarum somniantium, quorum lucubrationes inferius indicatas suo ordine leges. Codex editus Cremonæ apud Vincentium Continum anno mundi 5319. Christi 1559. in-fol. Prodiit deinde cum aliis editionibus Cracoviæ, & alibi, sed nostra editio correctior.

III. *Mekor Chaim*, fons vitæ; Autor R. Samuel Aben Sena, seu Samuel aben Zartza, utrumque enim nomen usurpat. Est supercommentarius expositionis Abenesræ in Pentateuchum.

chum. Locupletatur animadversionibus, seu glossariis R. * Abba; hoc est R. Abraham ben Ascher Galilæi de urbe Saphet, qui in primos libros Rabbot, seu Genesi, & Exodi scribit: item R. Samuelis abeo Tybbon Granatensis, Philosophi Peripatetici, & R. Seem Tou ben Palkera, excusus Mantuæ anno 366. minoris supputationis Christi 1606. studio, & cura R. Samuelis Caziz.

IV. *Visio dura*, liber damnatæ lectionis. R. Isahak filii Mosis filii Meir impressus Sabiooetæ anno Judaïco 312. minoris supputationis nostro 1552. in 4o. apud Tob Roach; agit de creatione hominis: Philosophum affectat, & Philosophiam laudat Rambam secutus, Christianis & Mahometanis æque infensus, in utrosque insurgit.

V. *Porta lucis Harrig.* id est R. Joseph Gigatella ab Orientalibus vulgo Hammekubal, seu Kabalista dictus, scripsit hunc tractatum in quo omnia fere Judæorum Theologiæ arcana explicantur: multa hic habes de divinis attributis, de nominibus Dei, ejusdemque Sephirot. Noster codex est ms. in 4o. sed olim jam sæpe editus Mantuæ, Venetiis, Rivæ Tridentini, & alibi teste Hamezoter de Praga. Liber minime fallens lectorem, & dignus qui a Paulo Riccio Latine redderetur.

VI. *Elucidatio precum*; Multarum aliarum elucubrationum author R. Jehuda b. Moysis, b. Danielis, Philosophus, & celebris scripturarum Scholiastes, scripsit hunc commentarium in preces Judaïcas, quas in Slichot, & Bakkesciot dividit, & erudite exponit: porro cum varii sint pro varietate regionum precandi ritus, & formulæ, noster author Hispanum Machazor cyclum, seu εὐχολόγιον sequitur. Nectitur his in eodem compactum volumine volumen alterum, cui titulus:

Commentarius in Hexameron; hujus operis authorem facit Bartholoccius eumd. Schudam, sed fallitur, cum se non authorem, sed interpretem idem Schudas ad calcem commentarii clarissime fateatur. Hanc elucubrationem in indicibus Biblioth. Vaticanæ inter mss. legi, nec alibi editionis locus apparet, quare inedita merito censeri potest, quod vix dubitare possumus de altera expositione precum, quam ante attigimus, cum illa censoribus codicum Hebraïcorum Buxtorfio inquam Plantavitio, Hammester de Praga, & aliis omnibus incognita sit. Quod evidens etiam raritatis nostri codicis argumentum est, cod. ms. in-fol.

VII. *Semita vitæ.* Hujus codicis author est Joseph Karo b. Ephraïm Hispanus insignis Jurisconsultus, & Synagogæ Japhet, cum olim floreret, Archisynagogus qui audire meruit apud suos Mophet Addor, ævi miraculum, quod Nicolai Damasceni olim elogium fuit. Scripserat antea R. Jacob bar Ascer quatuor libros nempe ordinum titulo insignitos, quibus totam Judaïci ritus summam complexus fuerat: hanc eandem methodum secutus noster Joseph Karo totidem volumina edidit in idem argumentum cum scholiis, & animadversionibus in textum ejusdem R. Jacob, titulus itaque primi voluminis, Semita vitæ quem hic notamus, reliquos inferius suo loco. In hac parte prima sui operis ea omnia persequitur, quæ ad ritus sacros spectant, hæc sunt benedictiones, preces, lectiones, solemnitates Neomeniæ, jejunia, & quæcumque alia ad Coronam legis, & Sacerdotis attinent, ut Hebræi Doctores loquuntur. Hæc omnia partim ex traditione Cheneset Haghedola Synagogæ magnæ, partim ex utraque gamara, alia denique ex Mischna, id est, summa R. Hakkadosc, & antiquis Jurisconsultis Judæis consarcinavit, pleraque superstitiosa, & sacro textui contraria. Codex impressus Venetiis in ædibus Pragadini, anno 324. min. supp. in-fol. magno, apud Joannem de Gara characteribus Bombergianis.

VIII. *Pectorale judicis.* Altera pars operis Joseph Karo volumen quartum, in quo agitur de iis omnibus, quæ ad judicia, & forum contentiosum spectant, puta de juramento, de testibus, de contradictorio, de mandato procurandi, de contractibus emtionis, venditionis, & cætera; ubi plura de solemnitatibus contractuum aliisque ritibus, quæ lectori legere grave minime sit, & adducta a nostris authoribus inveniat. Codex impressus Sabionetæ an. 319. min. supput. in-fol. magno. apud Tob. Phoah.

IX. *Lapis adjutorii.* Volumen tertium Joseph Karo, titulus ex capite lib. primi Regum congruit argumento libri, in quo agitur de uxore, quæ viri adjutorium est, Gen. cap. 2. ubi de matrimoniis, de instrumento dotali, de repudio, de lege fratris defuncti sine liberis, de votis Nazareatus & cæt. Venetiis an. 202. min. supput. eodem Joseph auctore vivente.

X. *Thorator, lex lux.* Titulus exterius corrigendus R. Joseph b. Doro David ben Jachuna Lusitani: commentarius in omnes Hagiographos, nempe Psalmos, Salomonis libros, Danielem, Hezram: ex his non pauca edidit, & adnotationibus eruditis locupletavit Constantinus Lempereur ab Oppyck excusus Bononiæ. 298. min. supp. Christi an. 1538.

XI. *Commentarius in primam, & secundam partem Moysis* Bar Majemon. Codex eleganter scriptus, & rarus, sed in secunda parte detinet cap. 44. Author hujus commentarii Salomon b. Moysis b. Salomonis, Bibliographis incognitus, quod evidens indicium est raritatis. In proœmio hæc habes. Expositio quam fecit sapiens perfectus R. Moses bar Salomonis in unam & alteram partem Doctoris perplexorum Rambam, & illam descripsit Isaïas filius ejus cum tertiam partem non potuisset perficere morte præventus. Liber Majemonidis quem hic commentator suscepit exponendum, est, ut habes ex modo dictis, celebris Doctor perplexorum qui ab Authore Arabice scriptus, Hebraïce, & Latine redditus, utriusque nationis ingenia exercuit, quorum studio, & labore in lucem prodiit, sæpissime doctis locupleratus adnotationibus, sed cum in nulla editione appareat noster commentator, ineditum suspicor. In Commentario hujus primæ partis cum authore Commentator tractat de nominibus analogis, & æquivocis, quæ recurrunt in sacris literis & præsertim apud Prophetas, locus sane perutilis. His disputationem innectit de Prophetia, de coelo, mundo, & Angelis. Secunda pars periit exceptis quatuor primis capitulis, ubi de Deo Creatore & Motore.

XII. *Hagiographi*, codex optimæ notæ, &

antiquitatis non contemnendæ, etsi nonnulla desiderentur. Ms. in-fol. min. in membranis.

XIII. *Expositio literalis Psalmorum* Ms. in membranis in 4°. Anonymi charactere Rabbinico Hispano.

XIV. *Selecta Margarita, liber Ethicus*, complectitur Apophthegmata ex Arabum & Græcorum libris decerpta; titulus Arabici commatis Arabem authorem indicat; hic est R. Salomon b. Ghebirol, qui hanc collectionem Arabice scripsit. Hanc deinde celebris Arabicorum librorum interpres R. Moses Aben Tybbun, sive Tabbun Granatensis Hebraïce reddidit. Impressus Cremonæ an. 318. supput. min. Christi 1558. in 4°. apud Vincentium Continum.

XV. *Fons Sapientiæ*, codex in officina Kabalistarum elaboratus, solemni deinde mendacio Archangelo Michaëli inscriptus. Hic est liber, inquit Impostor in prooemio, quem tradidit Angelus Michaël Angelo Sophieli, & Angelus Sophiel Moysi; agit de nomine Dei ineffabili Tetragrammato methodo Cabbalisticis involucris inextricabili. Liber proscriptus, & tenebris damnatus, quem nondum lucem vidisse puto. In indicibus Vaticanæ Bibliothecæ habetur alterum hujus operis exemplar. Huic nectitur in eodem volumine *Paradisus Heden* R. Joseph Pigatellæ. Sequitur *Liber fidei* R. Scem Tob Lugdunensis.

XVII. Lapis Lydius. Auctor Scem Tob B. R. Isaak, acerrimus nostræ Religionis hostis, qui præter alios libros contra Christianorum fidem elucubratos, hunc etiam scripsit, quem in aliquot tractatus partitus est, atque in hoc Judæis suis notas exhibere se jactat, quibus velut Lapide Lydio veram a falsa religione discernere queant. Huc pertinent ea, quæ de adventu Messiæ congerit ex scripturis, quod præcipuum hujus operis argumentum videtur, ut inde Christianos erroris redarguat, & Judæorum alterum Messiam exspectantium persuasionem statuat. His subjicit apologiam pro Josepho Kimchi contra quemdam Magistrum Alphonsum, quem Religionis desertorem per ludibrium vocat. Hic impugnaverat librum Belli ab eodem impio Joseph contra Religionem Christianam conscriptum; ejus itaque πρόμαχον in hoc opere se sistit: scriptor flammis adjudicandus. In fine nonnulla exciderunt.

XVIII. *Expositio literalis currus Ezechielis*, Anonymi ms. in 4o. in eodem compactum volumine. Fons sapientiæ de quo supra no. 15. ms. in 4o. huic nectitur in idem argumentum tractatus R. Simeonis, in quo de futura felicitate & restitutione Judæorum plura, ms. in 4°. sed olim impressus cum sex aliis tractatibus de Kabala.

XIX. Targum Chaldaïcum cum Onkelus in Pentateuchum eleganter scriptum in membranis, exciderunt capita 22. ex Genesi.

XX. *Lumen intellectus*. Auctor R. Abraham Hispanus, qui inter Arabes versatus Arabicum cognomen Abulhasia invenit, celeberrimus Kabalista imo famosus impostor: vide dicenda inferius, ubi de ejusdem commentatione nobis sermo recurret; quod attinet ad præsentem tractatum is fuit a suis maxima cum admiratione exceptus, & elaboratis commentariis illustratus: agit de nomine Dei, quod ineffabile dicunt, consueta Kabalistarum methodo, qua unice fortasse displicebit, reliquæ lectorem non male occupaverint. Ms. alterum exemplar invenio in sæpe laudatis indicibus Bibliothecæ Vaticanæ in eodem volumine.

Liber unius. R. Ab. b. Meir Abenezræ; tractat de virtute numerorum ab uno ad decem. Subsequitur in eodem codice *Corona nominis boni*. Dividunt Hebræi totum Pentateuchum in 54. Paradcias, seu sectiones ex quibus capitula decernunt singulis anni Sabbatis legenda in Synagogis. In capitula scribit stylo oratorio, & eleganti commentaria, seu homilias noster Author Scem Tov bar Abraham b. Jehuscah, bar Scaul, bar Moseeh, bar David, bar Abraham b. Gahon. Noster cod. ms. est, sed olim editus fuit Venetiis an. Christi 1601. Præmittitur Tractatus eodem titulo insignis in 10. Sephirot, seu perfectiones divinas ex penu Kabalistarum a quodam Anonymo erutis.

XXI. *Quæstiones & responsa* Nissim filii Ruben Gerundensis: codex ms. in 4°. anno 5222. a creatione, sed olim excusus Romæ & Constantinopoli Selimo imperante.

XXII. *Lances justitiæ*, seu statera justa; liber ethicus ex Arabico in Hebraïcum sermonem conversus a celebri codicum Arabicorum interprete R. Abraham b. Chasdai. Autor Arab Abu Achmad Algazelus, de quo supra. Dividitur in 32. sectiones, argumenta Moralia tractat, & multa in laudem sapientiæ congerit, quam esse definit ultimam hominis felicitatem, paucis deinde ad fidei articulos digreditur, ms. in pergameno.

XXIII. *Liber creationis, mas oscuro que las Soledades de Gongora*, & ob suam obscuritatem Thesaurus clausus a suis admiratoribus appellatur Auctor est R. Achiba juxta saniorem sententiam, etsi Patriarchæ Abrahamo ab imperita Judæorum schola tribuatur. Ex libris Sezira, & Zoar, quotquot de Kabala scripserunt, quorum plurimi in hoc indice recensentur, tamquam ex turbido fonte biberunt Theologiam suam, ad quam lectores suos ducere contendit author triginta duabus semitis, quas in 22. literis Alphabeti, & in decem Sephirot constituit. Sæpius editus, & quidem in Parisiensi editione Hebraïce & Latine, opera & studio Gulielmi Postelli. Nostra editio locupletissima in qua ultra ipsum textum Sezira habes ejusdem commentatores, Harravad, R. Abraham b. David, Harramau hoc est R. Moysen Botril, Harramban, hoc est, R. Moysen b. Nachman, Eleazarum de Gamysa, & R. Sahadiam Hagaon cum duplici præfatione altera Harravad, altera Harramau in 4°. apud Jacobum Cohen.

XXIV. *Expositiones literales in Prophetas posteriores*. Nempe Isaïam, Jeremiam, Ezechielem, 12. minores, & in libros Job, Samuelis, & Regum. Omnes sine nomine authoris, sed expositio in Jeremiam & Ezechielem est R. Salomonis, etsi ejusdem nomen non præferat: illa in Samuelem omnino non est Rasci, sed alterius posterioris, cum idem citetur in prooemio, sub initium habes fragmentum commentarii in lib. Judicum. Liber Job ultimus est in codice, codex in 4°.

XXV. Expositio literalis currus Ezechielis: prolixo commentario illustratur primum caput

ejusdem Prophetæ: in eodem volumine binæ dissertationes breviffimæ altera, in Isagogem Porphyrii, altera in Aristotelis Categorias, ubi de prædicamento substantiæ tantum, codex Hebr. mf. in 4°.

XXVI. *Lux populorum*. Complectitur varias conclusiones, & Theologicas, præcipue circa Dei Providentiam, adversus Epicureos, & de anima. Dividitur in 15. quæstiones, auctore R. Abdia, Sphornii, excusus Bononiæ anno a creatione 5327. Christi 1588. in eodem volumine אור תורה Lex lux, ejusdem R. David b. Sechia. Tractatus Theologicus de immortalitate animæ, & vita beata; de Paradiso Terrestri, de justorum præmio, & iniquorum pœna in fæculo futuro. Imolæ scriptus, & excusus Bononiæ an. 5298. a creatione.

XXVII. *Vexillum Amoris*, cum expositione Anonymi: titulus desumtus ex Canticis 2. 3. Putat Bartolocius esse R. Samuelis b. Helehanan de Arkavolti. In editione tamen nostri codicis, quæ Veneta est anni Judaïci 311. dicitur tantum inventus in Bibliotheca ejusdem Samuelis, sine nomine authoris, & expositoris. Libellus Ethicus de contemtu mundi stilo elaboratus Venetiis an. 5311. in eodem volumine sine nomine auctoris & expositoris: constitutiones usu receptæ de mactatione animalium pro cibo R. Meir Rotenburgensis. Excusus Ferrariæ.

XXVIII. *Epistola animalium*, Kalonimo ex familia Kalonimon interprete, qui ex Arabico in Hebraicum transtulit, quem ex Græco in Arabicum verterat Abu Aliapha, & ex Arabico Turcicum fecerat Amani. Liber Latinis non displicebit, qui tot nationibus placuit, si accuratum interpretem inveniat. Excusus Mantuæ, in-quarto. In prooemio operis. Scias, inquit interpres, hanc esse partem ex magno, & prolixo opere Arabico; translationem absolvisse se dicit anno 5076.

XXIX. *Basilica orantium*, hymni Hebraïci ad ritus Judaïcos spectantes cum interpretatione Italica R. Samuelis de Castro novo, quibus subjicitur supplicatio in die circumcisionis juxta ritum Judæorum Romanorum, codex Hebr. msc. in-16. sed olim excusus Venetiis. In fine fragmentum scutellæ argenteæ R. Samuelis.

XXX. *Ordo precum*, seu Εὐχολόγιον Hispanum Venetiis anno 5306. in-16.

XXXI. *Quæsita & responsa legalia* R. Meir ben Baruch. cod. Hebr. excusus Venet. an. 316. min. supp. & alibi inter Commentarios Rav Alphes opera, & studio R. Mordacai: ex his, inquit titulus, decerptæ sunt magna ex parte, Animadversiones in libros 14. Hajiad R. Moysis Ægyptii quas R. Meir Hacohen tribuit auctor Juchasin.

XXXII. *Liber candidus*, seu illustris, & splendidus, hoc titulo nequaquam indignus. In quo plurima mysteria de adventu Messiæ, aliæque Christianæ veritatis articulis explanantur; Auctor R. Nechonia b. Hakkanna celebris inter Hebræos doctor. Hunc floruisse nonnulli ferunt ante Christi adventum, alii tamen eidem superstitem faciunt, & Apostolo Paulo σύγχρονον. Ineditus, ex quo tamen plura a Kabalistis citata, ac pervulgata reperies, cod. msc. cum præfatione R. Eliezer b. Orkanos, cod. Hebr. in papyro, in-quarto.

XXXIII. *Tabernaculum refugii*, Lexicon. Synonymorum R. Salomonis b. Abraham b. Samuelis de Urbino. Excusum Venetiis anno 5308.

XXXIV. Tractatus de festis Judæorum cum tabulis Tekuphot, & Hibbur Anonymi. In eodem volumine Gemmæ electissimæ de quo supra... msc. in-quarto, caret principio, & fine.

XXXV. *Epistolæ familiares* variorum. Insignis est Epistola R. Israëlis Hierosolymitani ad Abrahamum Perosa, & ad eumdem altera Raphaëlis ex eadem urbe, msc. in-quarto.

XXXVI. *Obligatio cordium* Authore R. Bechai Haddaian. Judæus Arabs Arabice scripsit, ex Arabico R. Judas b. Saul Aben Tybbon Granatensis hanc Hebraicam editionem adornavit. Liber Theologicus, in eo insignis locus de præstantia animæ rationalis, & alter de mundi contemtione & amore Dei, cod. Hebr. impressus Cremonæ an. 5316.

XXXVII. *Liber lucis*. Tractatus Kabalisticus Anonymi nunquam excusus, inquit Plantavitius, cod. msc. in pergameno, in-quarto.

XXXVIII. *Liber splendoris*, est pars secunda operis Rasbi, vide supra. Sequitur, *Liber mysterii*, tract. Kabalisticus.

XXXIX. *Fons hortorum* in 5. canales effusus. Quinquaginta Epistolæ familiares, quarum viginti quinque habent adnexas responsiones; liber Philologus scriptus eleganti, & elaborato stylo a R. Samuele Arkavolti. Cod. Hebr. impressus Venet. anno 313. Christi 1553. in-octavo. In eodem volumine *Usus psalmorum* verus abusus psalmorum; libellus ab ipsis Judæis damnatus ad profanos, & superstitiosos usus, verbo Dei abutens, ex quo nonnulla Curatus quidam in Gallia edidit in suo tract. de Geomantia, & cæt. Sequitur *Testamentum Judæ Hechasid*, continet varia præcepta circa sepulturam defunctorum aliaque legis observantias, libellus brevis, & ineptus. Refert fabulam de Angelo percussore levante gladium in aqua *prostante in domo mortui*. Ad hæc *volumen Epistolarum* inventum in manu cujusdam Hispani, inquit Titulus, in eo paradigmata Epistolarum exponuntur ad usum juvenum discentium & sunt numero 112. de quovis argumento. Huic nectitur commentarius brevis de constructione carminis Hebraïci; ad hæc exordia, & prooemia, quibus uti liceat scribenti ad viros cujusvis gradus, & dignitatis, & alia usurpanda occasione lectorum currentium. Cod. imp. Venet. cum præfatione R. Scelomo filii Samuelis. Sequuntur *arcanum captivitatis, expositio literalis*, Libri R. ut R. Ishak Hacohen F. Joseph. Item. *Liber gestorum* in quo ad confirmanda varia Ethica dictata afferuntur plura exempla ex penuario Hebræorum depromta Ferrariæ an. 312. In eodem *iter viarum scientiæ*. Grammatica Moysis Kimchi F. Joseph, & fratris D. Kimchi cum scholiis Eliæ Levitæ Germani, cod. msc. sed olim editus Romæ, & cum versione Latina Basileæ a Munstero.

XL. Decerpta ex Talmud, cod. Hebr. in-octavo msc.

XLI. *Liber lucis*, titulus exterior corrigendus. Tractatus Kabalisticus de nominibus Dei, vide supra numero XXXVII. scriptus an. 5086. a creatione. In eodem volumine ex-

politio literalis currus, commentarius in primum caput Ezechielis cum paraphrasi Chaldæa Jonathan b. Uzielis. Sequitur *Janua mysteriorum* expositio Kabalistica super psal. 19. R. Theodori Levitæ, msc. Habes aliud exemplar in Biblioth. Vaticana. Item *Porta justitia*, Tractatus de usu matrimonii; & alter de mysteriis Kabalæ, & aliæ quæstiones de spiritibus, de oratione, de embolismo, de pœnitentia, de oblatione, de vestibus sacerdotalibus, eod. Hebr. msc. in-quarto. Absolvi hæc omnia, inquit Amanuensis, cujus nomen de industria deletum est, mense Thebet anno 381. min. supp. a creatione.

XLII. Codex Hebr. in quo continentur varii tractatus alia, atque alia manu exarati, atque in unum volumen compacti, primus *Porta Cæli*, fragmentum R. Abraham Abenesræ de aquis, quæ super coelos sunt, de Angelis, & eorum substantia, & immaterialitate, de materia cœlorum, eorumque incorruptibilitate, brevissime, & per lemmata, sequitur tractatus prolixus, in 11. capita distinctus sine titulo, sed apparet ex contextu quod sit *fundamentum legis*, tractatus insignis, & doctus ejusdem, ad quem spectare potest præcedens fragmentum; in hoc ex professo de Masoræ & Gamaræ authoribus, aliisque argumentis ad legem spectantibus. Ad marginem habes doctas adnotationes anonymi, ex quibus, tum etiam ex ipso contextu, ostenditur authorem hunc tractatum scripsisse in Anglia.

Fundamentum Arithmetica, in quo explanantur hujus scientiæ principia, in quinque gradus dividitur tractatus brevis ejusdem Abenesræ.

Quæstiones propositæ ipsi a quodam David b. Joseph Narbonensi, quarum solutionem rescribit hic idem Abenesra.

Ænigmata, & parabola ejusdem, item fragmentum in titulum Proverbiorum Salomonis, & ejusdem libri Synopsis.

Commentaria in Allegorias Abenesra, seu in expositionem Allegoricam ejusdem in aliquas parascias, seu sectiones Pentateuchi, ad hæc:

Comment. in libr. Abenesra de arcano formæ literarum, tractatus plane Kabalisticus, de quo hæc in titulo Amanuensis nota. Inveni hoc supra in parte 3. ex scriptura illius sapientis Eliezer de Norcia. Hic est commentarius Sefer Tomunat illius sapientis Abenesræ; ex quibus an hic commentarius adjudicandus sit ipsi Eliezer, lectori judicium esto. Item:

Tractatus de nomine glorioso, & terribili illius sapientis Abebesteir Hispani ad Isahak ben Juda principem, & ad Abraham ben Chaiim.

XLIII. *Expositio in parascias Legis*, seu Pentateuchi, sunt autem Parasciæ, seu sectiones Pentateuchi 54.

XLIV. Gemmæ electissimæ, lapis Lydius, obligatio cordium, omnia in unum compacta volumen: vide singula suis locis, ad hæc *Epistola probationis*, seu examinationis sæculi R. Ab Abonith. Agit de vanitate sæculi. Excusa Venet. an. 306. Ibidem, & eodem anno reliqua impressa sunt, sed obligatio cordium anno 308.

XLV. Expositio in librum Job, cui nectitur fragmentum in primum caput Geneseos. Sequitur Epistola Didascalica Ethica R. Judæ b. Sciaul Aben Tabbun ad filium suum Samuelem de Oeconomia, msc. Hebr. in-quarto. Hujus Samuelis libellum de unitate Dei, & alium de resurrectione mortuorum ex Arabico Majemonidis in Hebraïcum conversum habes in pluteo primo.

XLVI. *Carmina de regimine corporis, & anima.* R. Seem Thou bar Joseph b. Palkeræ libellus Ethicus, & Medicus, in quo aliam Epistolam Didascalicam scripsisse se dicit, quæ fuit impressa Pragæ: cur hæc in eadem editione prætermissa fuerit nescio, nec alibi editam scio. Epistola supradicta de regimine corporis, & animæ in 16. cap. dividitur, in quibus præscribit regulas tuendæ valetudinis.

In eodem volumine carmen de spiritu Aben Esræ, in quo sapientem alioquin auctorem plane desipuisse videtur. Ut enim olim Lucianus Lucernarum in cœlo nocturna comitia, & conversationes finxit; sic iste animarum, quæ nocturno tempore cælum conscendentes, hominum actiones Angelis referant. Hic tamen a suis Judæis Chacam, hoc est, κατ' ἐξοχὴν Sapiens, appellatur. Sanior Libellus, qui sequitur in eodem volumine:

Lauda anima mea, R. Bechai b. R. Joseph. Colloquium inter autorem, & animam suam, in quo proposita severitate divini judicii eamdem ad meliorem frugem adducit. In eodem volumine.

Scutella argentea R. Joseph Hazovi poëtæ insignis Hispani, carmen egregium, in quo docet filium suum nuper uxoratum domui suæ bene præesse, & suorum domesticorum curam habere: continet 113. versus metricos ad numerum Siclorum, quos ponderasse docet Liber numer. cap. 7. vers. 13. Scutellam argenteam a Nachason oblatam.

XLVII. *Epistola viarum mundi*, seu sæculi, Liber Geographiæ universalis ex nostris Autoribus collectus a R. Abraham b. Mordachaï Avenionensi cognomento Perysul. Ab his tamen non semel deflectit, & in fabulas dilabitur quas ex itinerario R. Benjamin hausit. Insignis est illa de regno Israëlitarum in partibus interioribus Africæ, & flumine Sabbathio, & ut ipse scribit Sambathio, & de politia 10. Tribuum, quas Salmanasar Rex Assyriorum in captivitatem duxit, & ut ipse ait Alexander Magnus intra portas Caspias altissimo muro conclusit. Cod. manuscrip. sed olim editus Ferrariæ.

XLVIII. Pars altera Libri Zohar cum adnotationibus Latinis, usque ad finem totius operis. Sequitur Liber Cosri tractatus insignis; Arabice primum scriptus fuit ab Isabaco Alsangiari (perperam alii Almangari,) Sangiar autem Urbs celeberrima in Mesopotamia & ab Ulug Beigo in tabulis Geographicis in eadem Regione collocatur in latitudine gradus 36. & longitudine gradus 76. deinde Hebraice redditus est a celebri Arabicorum operum traductore R. Juda Aben Tabbun. Dialogus doctus inter Regem Cozri, & Judæum, qui Chaver, hoc est sapiens, dicitur, & Regi Cozri Judaïcæ religionis articulos suadere nititur, ac tandem persuadet. Editus fuit a Jo. Buxtorfio filio cum notis, quas illi ministrarunt variorum in eumdem dialogum scholia. Nota interim nomen Chozri non Persarum

ſarum Regem indicare, ut idem Buxtorfius credidit, & alii ejus auroritate ducti, ſed quorumdam Tartarorum, qunrum regio Geographis Arabum dicitur Chozr, aut Cbozar, ejuſque regionis incolæ Cbozr, aut Chozari: de quibus agit autor libri, *Elenchi mirabilium Albupheda* Apamea Princeps, & in ſuo Canone Abu Richan Albaïruti, non Albiruni, ut male Bravius in præſat. ad lectorem in binas Tabulas Geographicas, unius puncti defectu allucinatus. Birun enim portentum eſt, noo nomen. Bairus vero eſt Urbs Phœniciæ Maritimæ, quæ antiquis Beritus celebre emporium, & ſapientum tum Græcorum, tum Arabum Licæum. In Tabulis Perſicis Noſair Altuſæi legitur *Belengiar* eſt ſedes Regis Cbozr in latitudine gr. 46. 30. longitudine gr. 85. 20.

XLIX. *Conciones, ſeu Homiliæ in Pentateuchum* anonymi: cod. Hebr. manuſcrip. in-quarto.

L. *Viſio dura* R. Iſahac Arama, cod. Hebraicus impreſ. Sabionetæ an. 5312. vide ſupra.

LI. *Expoſitio literalis in Eccleſiaſten*. Commentarius prolixus anonymi. Huic nectuntur diſſertationes duæ *de intellectu agente, & paſſibili*, cujus aliud exemplar extat in Biblioth. Vaticana.

LII. *Ordo precum*, ſeu, Εὐχολόγιον & ἀνθολόγιον Hiſpanum, in quo impia quædam contra Chriſtianam Religionem in Officio diei Purim. Sequuntur in eodem vol. capitula Patrum; de his vide ſupra cod. Hebr. manuſcrip.

LIII. Altera pars Libri Zohar, cui nectitur liber candidus, de quibus ſupra. Item:

Tractatus de punctis anonymi opus inextricabile, & irremeabilis error. Syrus auctor tractans hoc idem argumentum nuncupavit Librum hunc, *Rete punctorum* profecto adeo prolixus, adeo irregularis, & varius eſt totus ille apparatus punctuationis Orientalium, Hebræorum inquam, & Syrorum, ut rete quoddam merito dici poſſit ad laqueum, & torturam diſcentium excogitatum.

LIV. Synopſis Legum Imperatorum Sinenſium, cod. impreſſus Sinicus.

PLUTEUS TERTIUS.

I. *Pentateuchus*, cum Commentario Raſci & cum Paraphraſi Chaldæa uſque ad cap. XII. Numer. Item, *Liber quinque voluminum* cum Commentariis: deſcriptus manu Salomonis b. R. Chaldan. Cod. Hebr. manuſcrip. vetuſtiſſimus, & nitide ſcriptus in fol. magno.

II. *Pentateuchus* cum Paraphraſi Cbaldæa, & Commeut. Raſci, & Moyſis b. Nachman Gerundenſis, & ſcholiis R. Iſahak Abuhab. Adlæ e:

Quinque parva volumina cum Comm. Raſci apud Bombergum, & Haphtarot. ann. 5308. Venet. in ſolio.

III. *Pentateuchus* ſcriptus charactere Teutonico cum paraphraſi Chaldæa, & Comment. R. Salomonis Jarchbi, cum variis Lectionibus utriuſque ſcholæ ben Aſcher, ac ben Nephtali & cum Haphtaroth, & Meghillot. In fine Amanuenſis notat: ſcripta ſunt hæc ab Iſahak b. Menachem Hanikdam qui & puncta adjecit die 24. menſis Adar, hoc eſt Martii, anni a creatione 4051. in gratiam R. Matthiæ Garaſi. Cod. Hebr. manuſcript. in ſolio pap. majori. Utinam ille tantam ſaperet antiquitatem quantam oſtentat iſta ſuſcriptio, cujus ſola authoritas antiquam de vetuſtate punctorum Hebraïcorum litem magna ex parte componeret; quapropter in annorum nota ſuſpicor mendum, & pro quinto quartum ſubrepſiſſe, aut de induſtria ſubſtitutum ad augendum codici pretium, cujus dubii non leve etiam indicium eſt in eadem ſubſcriptione litura. Suſpicor, inquam, loquendo de ipſo textu ſcripturæ, nam quantum ad Commentarium Raſci repugnat evidentiſſime ætas ejuſdem, qui ſæculo duodecimo ab Incarnatione vivere cœpit natus anno 1105.

IV. *Deuteronomium Haphtharot, & Meghillot*. Cod. Heb. pervetuſtus, cui recentiori manu adjecta videntur puncta. In Membr. in-quarto.

V. *Tractatus Medicus* R. Juda, qui & Dominus Leo apud ſuos audit. Cod. Hebr. manuſcrip. in-quarto, in pap.

VI. *Expoſitio Literalis, & moralis*, in Pentateuchum: opus inſigne R. Levi b. Gherſciom, ſæpe editum Piſauri, deinde Venetiis. Noſter codex manuſcrip. in membranis antiquiſſimus, & ipſo Gherſcionide vivente exaratus; ut patet ex nota Amanuenſis: complevi, inquit, hunc codicem die 23. Sciabat h. e. Februarii anni 98. milleſimi ſexti. Abſolvit autem hunc commentarium idem Gherſonides anno 5090. qui fuit Chriſti 1330. ut docet auctor Suchaſin: ex quo licet plurimam laudem conſecutus ſit, pleriſque tamen ſuſpicionem fecit de ſe pravæ religionis, quaſi fidei doctrinam Philoſophorum authoritati poſthabuiſſet. Ex hoc manuſcrip. & ex altero ſupra recenſito multi errores corrigi poſſent, qui in editis irrepſere.

VII. Codex Latinus in quo continentur 1°. Epiſtola R. Samuelis Marochliani de adventu Meſſiæ contra Judæos ad R. Iſahak Archiſynagogum in eodem regno. Ex Arabico in Latinum vertit Alphonſus Bonhomius Hiſpanus, Ord. Prædic. & Hugoni Magiſtro Generali ſui Ordinis inſcripſit: Incipit, *Conſervet te Deus frater*. Olim edita etiam Italice in eodem vol. Nicolai Lyrani adverſus Judæos diſputatio de Chriſti adventu: Incipit, *Quæritur utrum per ſcripturas a Judæis receptas, &c.*

Evangelii defenſio adverſus blaſphemias cujuſdam Judæi, ejuſdem Lyrani: Incipit illis verbis Apoſtoli *potens ſit exhortari*. Exarata Veronæ anno 1428. a quodam fratre Michaële de Provincia Coloniæ.

De reſtitutione rerum ablatarum: Scoti.

De Baptiſmo tractatus Franciſci de Mayronis, & ſic conſtanter ſcribit, non Maronis, ut alii, cujus ſunt etiam ſermones:

1. Super *Miſſus eſt*; Incipit: *quia inſtante devotiſſimo tempore Adventus.*

2. De Articulis fidei.... *Optandum eſt.*

3. De S. Agatha. *Verba iſta ad literam dixit Angelus Raphaël Tobiæ.*

4. De Gratia. *Quia in divinis Sermonibus.*

5. In Feſto Corporis Chriſti. *Tria ſunt præconia*: ad hæc Landulphi, & non Ludolphi, ut alii volunt, Saxonis Carthuſiani ſequentes Sermones.

1. In Cant. *Magnificat.. hoc eſt Canticum*: In idem alius Sermo anonimi. 2. de Mortuis.

3. in Feſto Conceptionis, ſeu Sanctificationis V. M.

4. In ſecunda Dominica Adventus.

5. In tertia Dominica Adventus.

6. De tentatione Christi.

7. Omnia sunt manu exarata anno fortasse supra notato, partim in membranis, partim in papyro. Cod. in 4°.

VIII. *Expositio totius scripturæ*, codex Hebr. R. Salomoni Jarchi inscriptus: continet autem commentaria in omnes Prophetas priores, hoc est Pentateuchum, Josue, Judicum, Samuëlis, & Regum Libros. In Hagiographos, hoc est, Job, Ruth, Psalmos, Proverb. & Cantica Cant. Threnos, Daniel, Esther, Esram, & Ecclæsiastem. Desunt reliqui in Nehemiam, & in lib. Chronicorum, qui ad classem pertinent; prætera omnes Prophetas posteriores, hoe est, Isaiam, Jeremiam & Esechielem 12. Minores. Sed nota primum expositionem in 12. Minores non esse Rasci, sed Josepb Karo, qui in titulo nominatur: item Commentarium in Danielem esse Sahadiæ cujus nomen etiam præfert: rursus Comment. in Isaïam, & reliquos Proph. Minores non esse Rasci. Contuli cum aliis exemplaribus; est omnino diversus; sicut etiam alter in Ecclesiasten. & Esther. Omnia manu exarata nitide, & eleganter in membranis: in aliquibus tamen paginis, ob nimiam vetustatem fugiente jam atramento, multa vix legi possunt: nota excidit ætatis, cod. in-fol. optimæ notæ.

IX. Responsa Nissim Gerundensis, cod. Heb. impressus Romæ anno 5305. in 4°.

X. Pentateuchus cum paraphrasi Chaldæa, Masora parva, Meghillot, & Haphtharot cum Scholiis anonymi, codex elegantissime exaratus in membranis, & vetustissimus omnium quotquot huc usque recensui. Scriptus enim fuit ante annum 238. ex quarto millesimo qui fuit Christi 498. in civitate Alexandria ut colligitur ex nota temporis cujusdam contractus appositi in ultima pagina. Textus scripturæ notatur punctis, & accentibus, qui vetustatem codicis æquare videntur.

XI. *Commentarius Rasci* in lib. Josue, Judicum, Samuelis, & Regum, & in Prophetas omnes posteriores, excidit ultimum caput Malachiæ. Cætera nitide scripta in membranis, in-folio parvo; sed aliqui versus ex nimia vetustate deleti omnino legi non possunt. Omnia in lucem prodiere Hebraïce, & aliqua etiam in Latinum conversa sunt.

XII. *Doctor Perplexorum* Rambam, inextricabili charactere exaratus in membranis, Hebraicus ex versione R. Samuelis B. Tbabbun cum ejusd. Commentario in voces exoticas ab eod. Rambam in hoc opere adhibitas. Codex antiquus in pergameno, & bonæ notæ, qui ut ipse deprehendi in multis, ab exemplaribus jam editis dissentit.

XIII. Pentateuchus, Meghillot, & Haphtharot cum notis, & Scholiis collectis ad verbum ex Radack Rabah Razi, Rambam & aliis. Venetiis ann. 1307.

XIV. *Pentateuchus* cum paraphrasi Chaldæa, codex Hebr. pereleganter exaratus in membr. in 8°.

XV. *Doctor perplexorum* Rambam, cum Commentario Ephodæi, & R. Scem Tov. excusus Sabionetæ ann. 5313.

XVI. Glossa R. Jacob Bahal Haturim in Scripturam, impres. Venetiis 5304. in eodem volumine.

Incessus sæculi R. Josua Levi. Ad hæc:

Aditus doctrinæ R. Samuelis Hanaghid, impres. Venetiis ann. 303. minoris supputationis.

PLUTEUS QUARTUS.

Authores Græci.

I. Ms. membr. antiq. Actus Apostolorum cum Scholiis antiquis.

Epistolæ Catholicæ Apostolorum cum argumentis, & Scholiis antiquis.

Epistolæ B. Pauli cum Scholiis antiquis, desunt nonnulla in fine. Codex X. sæculo scriptus est.

II. Membr. antiq. D. Basilii expositio in Isaiam Prophetam in medio, & in fine nova manu suppleta.

III. Membr. Athenagoræ Atheniensis Philosophi Christiani liber de Resurrectione.

Stephani Byzantini de urbibus, & populis per ordinem alphabeti digestis. Codex hic scriptus est Venetiis sumtibus Magnanimi Laurentii de Medicis anno a Nativitate Domini 1492. Martii 31. manu Joannis Rhosi, Presbyteri Cretensis.

IV. Membr. antiq. Sermones, sive Homiliæ variorum SS. PP. in aliquot Festa Sanctorum mensis Septembris, Nuvembris, Decembris, Januarii, Februarii, & Martii Videlicet:

Septembris.

Andreæ Archiepiscopi Cretensis encomium in Nativitatem Supersanctæ Deiparæ.

Joannis Monachi Damasceni Sermo in Nativitatem Supersanctæ Deiparæ.

Andreæ Archiepiscopi Hierosolymitani in semper venerabilem Nativitatem Sanctissimæ Deiparæ.

Ejusdem Sermo in eamdem ostendens eam ex semine David descendere.

Ejusdem Sermo in natalem diem Immaculatissimæ D. N. Deiparæ, & semper Virginis Mariæ, & demonstratio ex sacra historia diversisque authoritatibus, quod ex semine David descendit.

Sophronii Archiepiscopi Hierosolymitani Sermo de Exaltatione venerabilis Crucis, & sancta Resurrectione.

Pantoleonis Presbyteri Monasterii Constantinopolitanorum Sermo in eamdem.

Encomium venerabilis Crucis margini adscriptum est Chrysostomi.

Sermo in venerabilem Crucem, atque vivificam.

Vita, & Gesta, & Martyrium Sanctæ Matris nostræ Sosannæ.

Laudatio Conceptionis S. Præcursoris & Baptistæ Joannis.

Novembris.

Pantaleonis Diaconi magnæ Dei Ecclesiæ enarratio præstantissimorum Miraculorum S. Michaëlis Archangeli.

S. Patris nostri Theodori Studitæ Testamentum.

Naucratis ad persecutionem patientes propter Christum, & qui ubique in dispersione sunt spiritualibus Fratribus, atque Patribus.

S. P. N. Archiepiscopi Constantinopolitani Chrysostomi encomium in magnum martyrem Romanum.

S. P. N. Joannis Chrysostomi encomium S. Martyris Barlaam.

S. P. N. Germani Archiepiscopi Constantinopolitani in ingressum, sive Præsentationem Sanctissimæ Virginis Deiparæ.

S. P. N. Procli Archiep. Constantinopolitani encomium Sanctissimæ Deiparæ Mariæ, quod legitur in quavis ejus Festivitate.

Georgii Metropolitæ Nicomediensis Sermo de ingressu, sive Præsentatione Sanctissimæ Deiparæ.

Decembris.

Vita S. P. N. Joannis Damasceni conscripta a Joanne Patriarcha Hierosolymitano.

Georgii Metropolitani Nicomediensis Sermo de Conceptione Sanctissimæ Deiparæ.

S. P. N. Joannis Archiepiscopi Constantinopolitani Chrysostomi Sermo de fugiendis spectaculis, & de Abrahamo: legitur in Dominica Sanctorum.

Danielis Prophetæ visiones.

Joannis Archiepiscopi Constantinopolitani Chrysostomi de Beato Philogonio, qui de Causidico Episcopus factus est.

Athanasii Archiepiscopi Alexandriæ Sermo de detre ptione, & de S. Virgine & Deipara Maria, & de Joseph.

Sermo in Nativitatem Domini Jesu Christi.

In eamdem Sermo, forte Chrysostomi, ut adnotatum est alia manu.

S. Gregorii Nyssæ encomium S. Protomartyris Stephani.

Ejusdem in Natalem Domini & in infantes in Bethlehem ab Herode interfectos.

Januarii.

Amphilochii Episcopi Iconii in vitam, & miracula S. P. N. Basilii, Archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ.

Sermo in octava diei Circumcisionis D. N. J. C. & laus brevis in Basilium Magnum.

Vita, & Gesta S. P. N. Sylvestri, qui fuit Episcopus Romæ.

Gregorii Episcopi Neocæsareæ Thaumaturgi Sermo in Theophania.

S. P. N. Joannis Archiep. Constantinopolitani Chrysostomi Sermo in S. Theophania.

Vita & miracula Sanctæ Matris nostræ Dominicæ.

Martyrium S. Martyris Tatianæ.

Februarii.

Joannis Chrysostomi in Hypapanten, seu Præsentationem Servatoris & Deiparæ, & in laudem Simeonis.

Cyrill. Hierosolymitani in eamdem.

S. P. N. Joannis Chrysostomi Encomium S. Meletii Episcopi Antiochiæ.

Sermo comprehendens primam, & secundam, & tertiam venerabilis capitis Præcursoris Inventionem.

Martii.

Vita compendiosa, & Encomium S. Theophanis Sygrianensis.

Vita S. Alexii Viri Dei.

Martyrium S. Hieromartyris Basilii Presbyteri Ecclesiæ Ancyranæ.

S. Gregorii Archiepiscopi Neocæsariensis Encomium in Annunciatione Sanctissimæ Deiparæ, & semper Virginis Mariæ.

A

Expositio Actuum Apostolorum prævio argumento, & textu, forte Theophylacti.

VI. In pap. antiq. Enarratio brevis, paraphrasis specie, in Epistolas Pauli composita a Theophylacto Archiep. Bulgariæ.

VII. Membr antiq. Anastasii responsiones e Sacra Scriptura & SS. Patribus excerptæ ad interrogationem quorumdam Orthodoxorum. Prima quod est signum perfecti Christiani, ultima cujus figuram & imaginem repræsentet Ecclesia Catholica. Duæ priores paginæ nova manu suppletæ sunt.

Dialogus SS. Basilii & Gregorii Theologi.

Theodori quædam ex libro de S. Trinitate.

De Apparitione Domini ex Apostolicis constitutionibus, Eusebii ex Chronicis.

B

Jo. Damasceni de Macedonibus ex Ecclesiastica traditione.

Epiphanii de LXXII. Prophetis & X. Prophetissis.

Ejusdem de XVI. quomodo & ubi mortui sunt. Post Hieremiam succedunt, quæ dicuntur Paralipomena Hieremiæ Prophetæ, & in fine de Elia Propheta Thesbite.

De Christianis Imperatoribus XLVII. indiculus a Constantino Magno ad Alexandrum.

VII. In membr. Anastasii Responsiones pleniori Patrum authoritate demonstratæ ad interrogationes Ortodoxorum quorumdam de diversis capitibus. In hoc codice ultima est, quid significent illa quatuor animalia, quæ dicit Daniel de mari ascendentia, videtur deesse finis.

C

VIII. Ant. & optim. membr. S. P. N. Basilii Archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ moralia, seu Homil. 43. quibus adjicitur Epistola ad Gregorium Theologum; post Homiliam ad juvenes, quomodo ex Græcis libris utilitatem capere possint pag. 369. leguntur hæc alia manu exarata, Josephi Hieromonachi Supersanctæ Deiparæ cognomento Evergetidis, seu Benefactricis, Peccatoris, & Coprocanthari.

Martyrium SS. Eustratii, Auxentii, Eugenii, Bustæ & Mardarii, quod festum celebratur die XIII. Decembris juxta Genebrardum in Calendario Græcorum, deest finis.

IX. Membr. ant. & opt. S. Basilii Homiliæ, & Epistolæ quædam cum prævio indice.

D

X. Memb. antiq. Ecloga & Synopsis Basilicorum LX. librorum cum allegationibus secundum literarum elementa, cum Scholiis quibusdam: præmissus est index totius operis.

XI. Pap. Andocidis oratio de Mysteriis, ejusdem de suo ipsius reditu, de pace cum Lacedæmoniis adversus Alcibiadem.

Isaci vita, & orationes XI. quarum prima de Cleonymi hereditate.

Dinarchi contra Demosthenem.

Ejusdem contra Philoclem.

Antiphontis vita & orationes, quarum prima de veneficio contra novercam.

Lycurgi adversus Leocratem

Gorgiæ Encomium Helenæ, & Apologia pro Palamede.

Alcidamantis Ulysses contra Palamedem.

E

Lesbonactis de bello Corinthiaco.

Ejusdem oratio exhortatoria.

XII. Mss. pap. S. Athanasii Confessio Catholicæ fidei quam dedit ad Julium Papam Romæ, & alia.

Hymnus te Deum laudamus, Græce.

Expositio trecentorum decem & octo Sanctorum PP. divino spiritu congregatorum contra Paulum. Samosatenum. S. Athanasii Episcopi Alexandrini interpretatio in symbolum, ejusdem expositio fidei cum fragmento quodam Anonymi.

Definitio Sanctæ, & Oecumenicæ Constantinopolitanæ sextæ Synodi.

Aliæ quædam expositiones fidei ex primis Græcis Synodis.

Juliani Cardinalis Angeli super quæstione utrum licuerit aut liceat addere in symbolo veta, nec ne, ex interpretatione Nicolai Græcorum interpretis.

Sequuntur alia ex actis Concilii Florentini.

S. Thomæ Aquinatis solutio sermonum fidei adversus Cantotem Antiochenum.

Leontii Scholastici Byzantini scholia ab ore Theodoti amicissimi Abbatis, & sapientissimi Philosophi, tum in divina, tum in sæculari Philosophia.

De Sectis Hæreticorum ac Synodo Chalced. in X. actiones distincta. Excerpta ab Epistolis Sancti Basilii cap. XXII.

Sanctissimi Patriachæ Constantinopolitani Joannis Becci inscriptiones ab ipso collectæ de processu Spiritus Sancti, & Gregorii Thessalonicensis Palamæ contrariæ scriptiones, & contradictiones, Bessarionisque Nicæni adversus Palamæ contradictiones.

Collectio mirabilis variarum sententiarum SS. PP. ad probandum Spiritum ex Filio esse. cap. XV.

Epistola Joan. humilis ad a Deo honoratum, & divino ornatum zelo Jordanem Archimandritam de hymno trisagio, ad margine manu Ludovici Beccatelli adnotatum eam esse Damasceni.

S. P. N. Joannis Damasceni dialogus inter Manichæum, & Orthodoxum de duobus rerum principiis.

S. P. N. Basilii Archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ sermo de fide, cui subjiciuntur quædam alia de baptismo.

S. P. N. Athanasii Episcopi Alexandrini Epistolæ tres de Spiritu Sancto ad Serapionem Episcopum.

S. Cyrilli Alexandrini ad Hieremiam de consubstantialitate Trinitatis. In fronte hujus codicis legitur: Ludovicus Beccatellus Bononiensis, Archiepiscopus Ragusinus, & Præpositus Pratensis, Medic. Bibliothecæ dicavit. M. D. LXIX.

XIII. Membr. Basilii minimi Cæsareæ Cappadociæ ad Christi amicum D. Constantinum cum Georgii Marcesii & aliorum expositione in S. Gregorii Nazianzeni orationes in Natalem Domini, in funere S. Basilii Magni, in sancta lumina, finis deest.

Historiæ fabulares, primæ initium desideratur, liber desinit in titulo vigesimæ tertiæ.

XIV. Memb. D. Basilii Epistolæ quarum priores sex, & initium septimæ desiderantur.

D. Gregorii Nazianzeni Epistolæ 277. initium deest, & finis.

XV. Memb. Basilii & Gregorii Theologi selectio scripruralium quæstionum, & solutionum e diversis voluminibus ab Origene elaboratis in pugillaribus: ab horum altero Gregorio Theologo ad Theodorum Episcopum Tyanæum missa cum Epistola ad eumdem cujus initium ἐορτὴ καὶ τὰ γράμματα: hæc selectio in fine vocatur Philocalia contra Celsum.

XVI. Memb. Clementis de peregrinationibus, & prædicationibus Petri, ad Jacobum Episcopum Hierosolymitanum Epitome.

S. Anastasii responsiones ad quæstiones sibi propositas a quibusdam Orthodoxis de diversis capitibus: a Nicephoro perscriptus est mense Octobri indictione prima anno 6581. & ex adverso paginæ legitur, obdormivit in domino sanctissimus Pater noster D. Antonius qui in hac sublimi, & Deo amabili insula Panormo asceticam vitam exercuit, quæ & Antigoni dicitur: qui & cellulam in vertice hujus ædificaverat mense Novembri die quinta hora noctis septima anno 6570. Christi 1062. indictione prima.

XVII. Membr. S. Basilii Archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ oratio de jejunio.

S. Joannis Chrysostomi de adventu Domini N. J. C. & de communi Resurrectione.

Ejusdem in vanam vitam, & de compunctione animæ.

Ejusdem in reliqua psalmi L. complementum de poenitentia.

Ejusdem in eum qui incidit in latrones.

Ejusdem in filium prodigum.

XVIII. Memb. S. Basilii Hexameron initium deest.

S. Gregorii Nysseni ad fratrem servum Dei Petrum Epistola.

Ejusdem de Philologia, de hominis generatione.

Ejusdem ad ea, quæ dubitantur in Hexamero, & Apologia pro divinæ memoriæ Basilio fratre suo: initium hujus tractatus desideratur.

XIX. Memb. antiquissimus S. Basilii Archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ moralia sive homiliæ, XXXVII.

XX. Membr. S. Athanasii Archiepiscopi Alexandrini adversus idola.

De Incarnatione Verbi, & corporali ad nos ipsius adventu.

De corporatione Dei Verbi.

De Unigeniti Verbi Incarnatione contra Arium, & Apollinarium.

De Incarnatione Christi, & adversus Apollinarium.

De salutari manifestatione Christi & adversus eumdem.

Adversus omnes hæreses.

Epistola ad Epictetum Episcopum Corinthi adversus hæreticos.

Expositio fidei.

Liberii Archiepiscopi Romæ ad Athanasium Epistola & hujus ad eum responsio.

Tomus, seu Epistola ad Antiochenos Episcopos.

De æterna existentia Filii, & Spiritus cum Deo, & adversus Sabellianos.

Quod unus sit Christus.

Epistola ad Adelphium Episcopum, & Confessorem contra Arianos.

Epistola ad Maximum Philosophum.

In

In ea Evangelii verba *Abite in castellum quod contra vos est.*

Confutatio simulationis Meletii, & Eusebii Samosateni circa consubstantiale.

Ad Epictetum Epistola, quæ superius adnotata est, sed ea titulo, & tribus ad finem versibus mutila est.

In ea Evangelii verba, *qui dixerit verbum contra filium hominis dimittetur ei, qui vero dixerit contra Spiritum Sanctum non dimittetur.*

In Passionem Servatoris.

De Interpretatione psalmorum ad Marcellinum.

XXI. Pap. Marci Eugenici imago dormitionis S. Ephrem Syri, & alia de Martyribus coronatis.

Anastasii Archiepiscopi Antiocheni de rectis secundum nos veritatis definitionibus sermones.

S. Basilii Archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ contra Sabellium, Arium, & Anomœos.

Ejusdem adversus eos qui calumniantur, nos tres deos dicere.

Cyrilli Alexandrini ad Anastasium, Alexandrum, Martinianum, & reliquos Orthodoxos Patres Monachos.

Ejusdem Anathematismi XII. cum oppositionibus Theodoriti, & Responsionibus Cyrilli unà cum explicatione.

XXII. Pap. Sententiarum diversarum SS. PP. liber divisus titulis X.

XXIII. Membr. Athanasii Alexandrini homiliæ sive tractatus varii, iidem fere qui continentur in codice XX. hujus plutei, quamvis præpostere positi, postremi quinque desiderantur.

XXIV. Pap. S. Basilii Magni de utilitate ex libris Græcorum capienda.

Isocratis orationes, scilicet:

Ad Demonicum exhortatoria.

Ad Nicoclem de regno.

Nicocles vel socialis.

Helenæ encomium.

Evagoras Encomium Busiridos adversus Sophistas.

Plataïca Æginetica adversus Lochiten, adversus Euthymium.

Oratio funebris in eos qui bello occubuerunt a nonnullis attributa Demostheni.

XXV. Membr. S. Basilii Magni oratio ad juvenes de utilitate ex libris Gentilium capienda.

XXVI. Pap. Arsenii Archiepiscopi Monembasiæ Apostolidæ violaria compositio ad Leonem X. P. M. continens adagia Græcorum cum variis sententiis, & expositionibus Poetarum, & Philosophorum Græcorum, juxta rationem Alphabeti.

XXVII. Membr. S. Basilii Magni de Spiritu Sancto, cap. XX.

Adversus impium Eunomium.

Oppositiones contra defensiones Eunomii.

In Hexameron homiliæ.

Gregorii Nysseni Physiologia mundi, & de iis, quæ hominis creationem præcesserunt, prævia ejusdem Epistola ad Petrum fratrem suum.

Basilii M. in illud *In principio erat Verbum.*

Adversus Sabellianos, Arium, & Anomoeos; finis deest.

XXVIII. Membr. Antiochi Monachi Monasterii Abbatis Sabbæ ad Eustathium præsulem Monasterii *Attalines* civitatis Ancyræ in Galatia. De vitiis, & virtutibus capita CXXX. Postremi capitis finis desideratur, & alterum quod in indice inscribitur, De oratione, seu confessione, quod deberet esse in ordine centesimum trigesimum primum.

XXIX. Membr. Acta Apostolorum cum Epistolis Catholicis, & D. Pauli cum argumentis & scholiis antiquis, & interlineari Latina versione in Epistolis.

XXX. Membr. insignis, Acta Apostolorum, Epistolæ Canonicæ, Epistolæ S. Pauli & Apocalypsis Joannis Evangelistæ: finis nova manu suppletus est.

XXXI. Memb. Acta Apostolorum, Epistolæ Canonicæ & S. Pauli.

XXXII. Membr. Acta Apostolorum, quibus præmittuntur Iambici morales per ordinem alphabeti. Ad finem leguntur Arcbotelia Apostoli, id est, principia, & fines lectionum B. Pauli secundum Sabbatha & Dominicas.

Dorothei Tyri Episcopi Hieromartyris, (qui sub Licinio Martyrio affectus est,) brevis vita, & ejusdem tractatus de 72. Discipulis, & 12. Apostolis ubi unusquisque eorum prædicavit.

Subjicitur expositio de octo rationibus vitiositatis, hoc est, de octo vitiis capitalibus. Sequuntur Acta Apostolorum cum Argumentis Epistolæ Canonicæ, & D. Pauli, & Apocalypsis S. Joannis.

Lexicon Apostoli, id est, Libri qui continent Epistolas Apostolorum per ordinem Alphabeti, cui suboectitur Lexicon Evangelicum S. Cyrilli.

XXXIII. Membr. S. Basilii Magni de utilitate ex Libris Græcis capienda.

Lysiæ Oratio Funebris in eos qui bello ceciderant.

Demosthenis, ut quidam ferunt, Oratio, in eos qui bello occubuerant. Dionis Chrysostomi de regno Orationes II.

Oratio sine titulo.

Dionis Chrysostomi de Homero.

De Socrate I.

De Socrate II.

Agamemnon sive de regno.

Nestor.

Achilles.

Platonis Menexenus sive Epitaphius.

Timæi Locrensis de Natura Universi.

PLUTEUS QUINTUS.

AUCTORES GRÆCI.

I. In membr. antiq. Octateuchus, seu Liber continens Pentateuchum Moysis, Josuam, Judices, Ruth. Quatuor Libri Regnorum, Paralipomena. Esdræ primus (qui nobis est tertius inter apocryphos) Esdræ secundus (qui nobis est Esdræ primus, & secundus. & incipit *In anno*: definit *Deus meus in bonum*) Machabæorum primus, in quo prima decem capita, (prout in nostris libris enumerantur) desunt unà cum initio cap. XI. Principium sumit ab iis verbis, quæ nobis sunt in cap. XI. n. 34. *Statuimus.*

II. In membrana. Canones varii cum expositione Balsamonis, Zonaræ, & aliorum, scilicet:

Expositio Sacrotum & Divinorum Canonum Sanctorum Apostolorum, & Sacrorum universalium Conciliorum; quin etiam localium, & particularium, & reliquorum SS. PP. Item declaratio obtinentium, & non obtinentium legum quæ continentur XIV. titulis, qui Canonibus premittuntur jussu Imperatorio, & Patriarchico elaborata a Theodoro Diacono Sanctissimæ Dei Majoris Ecclesiæ, Nomopbylace, Chartophylaee, & primo Blachemarum, Balsamone post aliquot temporis nato, & Patriarcha Theopholeo Magnæ Antiochiæ, & Orientis universi. Codici huic præmittuntur index accuratus articulorum a Patriarcha Photio compositus, & heroïci versus Sanctissimi Patriarchæ Theodori Balsamonis in Nomocanonis expositionem ab ipso factam, quæ hoc libro continetur, in calce ejusdem codicis habetur epilogus supradicti Balsamonis in Nomocanona Iambicis versibus, & de ordine secundum sedem Metropolitanam, & Archiepiscoporum prout in Chartophylacio descripti erant.

III. In membr. antiq. decimi sæculi. Clementis Alexandrini Stromaton libri viij. quorum initium primi, & ultimi finis desideratur.

IV. Impr. in pap. Biblia Sacra vulgatæ editionis edita Romæ anno ab Inc. 1594. jussu Clementis VIII. Latine.

V. In membr. Psalterium Davidis cum Canticis aliorum Prophetarum. Libellus supplicationum, & precum.

VI. In membr. Horologium, sive ordo Officii recitandi.

VI. In membran. Cyrilli Alexandrini in Esaïam Prophetam, incipit a cap. XVII. ejusdem Prophetæ, *Onus Damasci*; & progreditur usque ad ultimum.

VII. In pap. Lexicon Græcum dictionum collectarum ex variis utriusque divinæ vocis libris, & aliorum quoque Scriptorum. In calce bujus libri verba hæc adjecta sunt. *Descriptus est hic liber ab exemplari valde quidem mendoso, sed veteri*: anno enim sexies millesimo octingentesimo quinquagesimo quinto scriptus esse videbatur in fine, cum annus nunc sit sexies millesimus nongentesimus octogesimus secundus. Auctorem vero, & collectorem operis dicere non licuit: Insctiptio libri nullum profert; at in prima pagina scriptum erat majoribus literis rubris, Antonii; cujus vero & unde, & quo tempore, fuisset nihil omnino.

VIII. In membrana. Collectio expositionum in Isaïam Prophetam e diversis S. Patribus, & Doctoribus composita ab Archiepiscopo Cypri Domino Nicolao. Codex binc incipit ab Esaïæ cap. decimo-septimo in quod desinit tomus alter ejusdem formæ numero 6. hujusce plutei. Spectabilis est quoque, ubi multa Sanctorum Patrum loca sunt, quæ alibi non extant.

IX. Catena Sanctorum Patrum in IV. majores Prophetas, cui singulis libris præmittuntur Senani Græci in laudem Prophetarum, aureis quadris characteribus exarati. Erant & icones Prophetarum, sed omnes præter unam Hieremiæ mala manu sunt ablatæ. Scriptus videtur a *Niceta* quodam, ut ex iis versibus, qui Esaïæ Prophetiæ præmittuntur satis apparet. Hi Latine redditi sic sonant.

Hæc quæ coronam pacis, & sedes babet
Forma Nicetas edidit pulcherrima
Fideique tessera, lyrum & animæ ut esset sua.

X. In pap. Fragmentum Homerici Centonis sine principio.

Martyrium S. Agathæ Virginis & Martyris, sine principio.

Martyrium S. Luciæ Virginis & Martyris.

Jo. Geometræ carmen Iambicum in Sanctum Christi Martyrem Panteleemonem.

Georgii Pisidii Diaconi Constantinopolitani carmen Iambicum.

Notitia de Samaria incerti auctoris.

In Orationem Dominicam incerti auctoris.

In Dormitionem Meletii Episcopi.

Domni Eugenii Monachi Nicolai Hydtuntini.

Jo. Crassi, & aliorum carmina; videntur scripta tempore Friderici Imperatoris, ut ex Joannis Hydruntini carminibus contra Palamam probari videtur.

Excerpta quædam ex Chrysost. Basilio, & aliis in Sanctorum Patrum statura.

XI. In pap. Dionysii Areopag. de cœlesti Hierarchia.

Ejusdem de Ecclesiastica Hierarchia.

Ejusdem de Divinis Nominibus.

Interjecta sunt Scbolia quædam libri de Symbolica Theologia.

XII. In pap. Dialogus evertens orationem, quam scripsit Dominus Demetrius Cydonensis contra Domnum Nilum Cabasilam Thessalonicensem.

XIII. In mem. antiq. Dionysius de coelesti, & Ecclesiastica Hierarchia, & de divinis nominibus: omnia cum interpretatione & expositione S. Maximi, & Scholiis quibusdam Joannis Philippi Itali.

XIV. In membr. Comment. in psalmos anonymi, incipit a Psalmo 72. qui Hebræis est 73. & desinit in 112. qui Hebr. est 113.

XV. In membr. S. Cyrilli Archiep. Alexandrini Glaphyra sive in Pentateuchum.

XVI. In pap. Christodulus Monacbus, sive Joannes Cantacuzenus contra Palamam Hæreticum.

Ejusdem Tractatus alius sine titulo.

Ejusdem bymni in Verbum Dei.

XVII. In pap. Psalterium Davidis, & Cantica Prophetarum: absolutus est anno mundi 6911. Christi 1403.

Hymni sacri, & preces rituales Græcorum, præmissæ sunt in membrana orationes aliquæ.

XVIII. In membr. antiq. Psalterium Davidis cum Canticis Prophetarum: principium cum fine deerant, sed recentiori manu suppleta sunt.

XIX. In pap. S. Dionysii Areopagitæ ad Timotheum Episcopum Ephesinum de divinis nominibus cum scholiis antiquis.

Ejusdem de cœlesti Hierarchia.

Ejusdem de Hierarchia quæ secundum nos est, seu de Ecclesiastica Hierarchia.

Ejusdem mystica Theologia ad Timotheum Episcopum.

Ejusdem Epistola ad varios.

S. Gregorii Nazianz. Apologeticus, & aliæ

ejusdem orationes, habetur in fine annus. 6939. Christi 1431.

XX. In membrana. Lexicon Græcum vetus.

Lexicon dictionum Octateuchi, Regnorum, Psalmorum, multa desiderantur in fine, quæ forte subrepta sunt.

XXI. In membrana. Psalterium Græcum manu Fr. Bernardi Monachi Dominicani, filii Bartholom. Bartolisci de Florentia. Codicis hujus characteres notandi sunt, imitantur enim quodammodo Hebraïcos.

Psalterium Davidis Hebraïco charactere exaratum.

XXII. In membrana. Collectio Canonum Ecclesiasticorum, qui dividuntur in 50. titulos, vulgo Nomocanon, id est, brevia summaria in Canones Conciliorum.

Index eorum, quæ continentur in hoc volumine, habetur in prima pagina manu Ant. Augustini Episcopi.

Nonnulla alia ad Nomocanonem pertinentia, quorum finis deest.

XXIII. Psalterium Davidis cum Precibus & Hymnis Græcis. Incipit a tertio Psalmo. Videntur deesse non pauca in fine, & initium nova manu suppletum est.

XXIV. In membrana. Clementis Alexandrini Pædagogus.

XXV. In membrana. Psalterium Davidis cum Canticis Prophetarum manu Georgii cujusdam cognomento Flammengi.

XXVI. In pap. S. Dionysii Areopagitæ de divinis nominibus cum Scholiis Andreæ cujusdam, scriptum videtur anno 1410. & in fine libri hujus, nomen apparet Georgii cujusdam Pappadopuli.

Ejusdem de Cœlesti, & Ecclesiastica Hierarchia.

Ejusdem de mystica Theologia, & Epistolæ X. manu Nicolai Meletii, anno 6856. Christi 1348.

XXVII. In pap. cod. optimus. Catena in Job variorum SS. PP. cum Commentariis Olympiodori, Polychronii, Methodii, Origenis, Chrysostomi, Severi, Juliani, Didymi Episc. desunt aliqua in principio.

XXVIII. In papyro. Psalterium Davidis impressum Venetiis in domo A. Manutii.

XXIX. In pap. Theodoreti Quæstiones In Vetus Testamentum ad Hypatium, deest finis.

Ejusdem historia de vitis SS. PP.

XXX. In membr. Psalterium David cum expositione S. Athanasii, aliorum Prophetarum Cantica, & Orationis Dominicæ expositio.

Tabula Paschalis ab anno 6510. usque ad 6521. præmissus est Psalterio tractatulus quidam summarius omnium Psalmorum sine principio & fine, in fine quoque adjecta sunt Scholia nonnulla in Psalmos eodem charactere, atque initio.

XXXI. In membr. Eudoxiæ Augustæ centones Homerici de Miraculis Christi Servatoris, deest principium & finis.

XXXII. In pap. S. Dionysii Areopagitæ de Cœlesti Hierarchia, de divinis nominibus, de Ecclesiastica Hierarchia, interjecta sunt Scholia quædam in lib. de Symbolica Theologia, cum ejusdem Epistolis.

Commentaria in lib. de divinis nominibus manu cujusdam Græci Presbyteri. Scholia in libros prædictos.

Polycratis Diadochi Episcopi Ephesini ex Epistola ad Victorem Diadochum, & Episcopum Romæ, & Clementis Presbyteri Alexandrini ex ejus Sermone qui inscribitur: *Quis dives servatur*, & Philonis Judæi de Christianis, qui ex Circumcisione in Ægypto fidem Christianam amplexi sunt, simul & Monasticam vitam ex ejus libro qui inscribitur de vita contemplativa, sive de supplicibus, & de iisdem ex Eusebio Pamphili.

XXXIII. In membr. pap. Psalterium David.

Ordo recitandi Officium juxta morem Ecclesiæ Græcæ.

XXXIV. In pap. Psalterium David.

XXXV. In pap. Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini de Trinitate ad Hermeam, & de Adoratione in Spiritu & veritate ad Palladium in forma Dialogi cum præfatione.

XXXVI. Nicolai Sacerdotis Tarentini disputatio inter Græcos & Latinos. Ejusdem tractatus de sanctis Imaginibus.

Ejusdem quod non deceat introducere mulieres in Presbyterium quemadmodum Latini faciunt.

Ejusdem caput de Processione ex libro S. Augustini.

Ejusdem quod Dominus in azymis Sacramentum non instituerit, & in eamdem rem citat Hierosolymitani Patriarchæ Sermonem, quem conscripsit colloquiis habitis Hierosolymæ cum Philosopho Latino. Sophronii Patriarchæ Hierosolym. Epistola Synodica.

De corporea œconomia, sive Incarnatione Filii Dei.

Gregorii Theologi ex ejus oratione de Filio secunda, deest finis.

XXXVII. In pap. Apollinaris, & Joannis Geometræ metaphrasis Psalmorum carminibus hexametris, in quibus scripsit etiam Eudocia Augusta, & iambis Dorotheus Hierosolymitanus.

XXXVIII. In membrana. Octateuchus, sive Pentateuchus cum libris Josue, Judicum, & Ruth cum picturis historiam repræsentantibus.

XXXIX. In membrana. Psalterium David.

XL. In pap. Joannis Zonaræ Monachi, & Magni Drungarii vigiliæ. Collectio Canonum Apostolicorum, & Conciliorum Generalium cum Commentariis ejusdem.

De Constitutionibus Monarchicis, & nuptiis Joan. Constantinopolitani, & aliorum Decreta cum arbore consanguinitatis ad finem.

Michaelis Athaliotæ Procoss. & Judicis juridica quædam, quorum deest finis.

Dictionarium, quo Latina Juris verba Græcis explicantur. Si quis exactiorem hujus codicis quærat indicem, legat eum, qui Latino Sermone præfixus est eidem in prima pagina.

PLUTEUS SEXTUS.

AUCTORES GRÆCI.

I. Impres. in pap. Evangelium sanctum Domini N. Jesu-Christi scriptum a quatuor Evangelistis, Matthæo scilicet, Marco, Luca, & Joanne, Romæ in Typographia Medicea characteribus Arabicis ann. 1590.

II. Ms. membr. Liber Evangeliorum Dominicalium & Festorum, seu quatuor Evangelia,

quæ per Hebdomadas ordinata in Græcorum Ecclesiis annuatim leguntur, cum notis Musicis interlinearibus perpetuis, accentibus, gravi, acuto, & circumflexo rubrica notatis. Liber pervetustus, sed a Feria quarta XVII. Hebdomadis, usque ad finem recentiori manu suppletus; Georgii cujusdam cognomento Longi Sacerdotis, & ab Arsenio Archiepiscopo Monembasiæ dicatus Clementi VII. Pont. Max. cum Senariis Græcis in fronte, quibus e regione Latina respondent, in Calce Senariorum legitur Tetrastichon Græcum.

III. Catena SS. PP. in lib. Psalmorum, & Cantica Prophetarum, cui nonnulla ad eam rem pertinentia præmittuntur ex Epiphanio de 70. Interpret. Eusebio Pamphili, Greg. Nysseno, Josepho & Hippolyto Episcopo Portuensi. Hanc porro Catenam conficiunt, Eusebius Cæsar. Basilius M. Diodorus, Origenes, Hesychius, Greg. Nazianzenus, Cyrillus, Didymus, Arsenius, Theodorus Antioch. Dionysius, Isidorus Pelusiota, Nyssenus, Maximus, Olympiodorus, Aretas Episc. Theodulus, Severus, Theodorus Heracl. Joannes Episcopus Constantinop. Anastasius, Hieronymus, Jovinianus, Nicolaus Presbyter, Victor, Eudoxus Philosophus, Polychronius, Hippolytus, &c.

IV. In membr. Interpretatio Præceptorum Domini Jesu-Christi in Epitome continens summam Bibliorum ex variis SS. PP. collectam, Chrysostomo scilicet, Anastasio Sinaïta, Maximo Monacho, Theodoreto, Nilo, Basilio, Gerontio, Isidoro, Ephraïmo, Climaco, Ammonio Presbytero, Theodoro Studita, Polycarpo, Nazianzeno, Dorotheo, Athanasio, Simeone, Greg. Thaumaturgo, Barsanuphio, Marco, Agathone Gregorio Dialogo, Orsisio, Diadocho, Cassiano, Marciano Bethleemita, Timotheo Alexandrino, Greg. Nysseno, Isaaco Syro, Petro Alexandrino, &c. e vitis Monachorum, Sacris Synodis, & Sacra Scriptura. Opus digestum capitibus LXIII. seu voluminibus, ab Holstenio inter celebriores codices recensetur.

V. In membr. Joan. Chrysostomi Commentarius in Evangelium Matthæi a septimo capite, nam cætera hic desiderantur, & Joannis, item & Lucæ, cui deest principium, & ibi quædam inseruntur in eumdem Evangelistam ex Isidoro Pelusiota, & Athanasio. Ejusdem in VII. Canonicas Catena e diversis SS. PP. collecta, Chrysostomo scilicet, Cyrillo, Pastore, Hesychio Presbytero, Severo, Joanne, Apollinario, Severiano Episcop. Gabalensi, Dionysio, Didymo, Theodoreto Cyri, Theodoro Heracleota, Theodoro alio, Eusebio Cæsari. Ammonio Presbytero, & Ephraïmo. Quæstiones in Genesim sine principio, & fine, inverso ordine ob incuriam Bibliopegi leguntur.

VI. Membran. Eusebii Pamphili de præparatione Evangelica libri XV. In fine habentur Senarii Græci cum hac Epigraphe.

Aurea carmina, quorum initium sic habet: *Codex scriptus mense Junio anno* . . . . . .

VII. In membr. elegantiss. Lectionarium Evangeliorum, seu Evangelia, quæ per Hebdomadam in Ecclesia Græca legebantur.

VIII. In pap. Theophylacti Archiepiscopi Bulgariæ Commentarius in Epistolas Pauli aliquas. Prima est ad Philippenses in principio mutila.

Theodoreti Episcopi Cyri quæstiones, & solutiones contra Judæos e Sacris libris, deest folium in fine, quod ex codice 19. hujus scamni suppleri potest.

Ibidem Commentarius Anonymi in Pentateuchum, cujus initii pars desideratur. Primum caput inscribitur περὶ τῆς πεντεκοστῆς.

IX. In pap. Eusebii Pamphili de præparatione Evangelica. Codex scriptus anno 6852. Christi 1344. cum Senariis ad finem, qui inscribuntur in codice sexto superius aurea carmina, quorum initium, ἐγώ σε φιλῶ.

X. In pap. Euthymii Zygabeni Monachi panoplia Dogmatica Orthodoxæ fidei cum Senariis quibusdam in laudem authoris in principio, deest finis.

XI. In pap. Evangelia quatuor.

XII. In pap. Epiphanii Eleutheropolitæ Monachi & Archiepiscopi Cypri de fide ad Monachos, præmissa in principio ipsius Monachi vita. Hujus opusculi neque Sixtus Senensis, neque cæteri meminere. Sequuntur excerpta varia e SS. PP. de fide Orthodoxa, ubi desunt non pauca.

XIII. In membrana. Evangelia quatuor, Epistolæ Pauli omnes, unà cum Catholicis, subjicitur Solaris, atque Lunaris cyclus.

XIV. In membr. Evangelia quatuor, præmissis Canonibus, sive tabulis Harmonicis de consensu Evangelistarum cum titulis, & figuris auro pictis, & indice Evangeliorum quæ annuatim leguntur in Ecclesia Græca per menses & hebdomadas.

XV. In membr. Evangelia cum præfatione Eusebii ad Carpianum, cujus finis desideratur.

XVI. In membr. Evangelia cum præfatione Eusebii ad Carpianum.

XVII. In memb. Greg. Nysseni opera varia, scilicet contra Eunomium libri 12. Apologia in Hexameron Basilii, de tribus divinis Personis Epistola.

Cyrilli Alexandrini Anathematismi XII. Supplicatio tradita S. Cyrillo Alexandriæ Archiep. a fraternitate, continens solutiones IV. quæstionum Dogmaticarum ab ipso Cyrillo profitarum. Hanc sequitur ejusdem Cyrilli Epistola ad Calosirium Episcopum Arsenoïtanum contra Anthropomorphitas.

XVIII. In membr. antiquissim. Evangelia cum Scholiis Græcis, figuris, indice lectionum, Evangeliorum, & Harmonia Ammonii Alexandrini, codicem hunc ornavit, & pinxit Leontius quidam ut ex Iambicis in fine appositis constat.

XIX. In membrana. Theodoreti quæstiones in loca dubia Sacræ Scripturæ, principio desiderantur non pauca, scilicet a fragmento libri Numerorum usque ad secundum Palalipom.

Andreæ Archiep. Cæsar. Cappadociæ in Apocalypsim S. Joannis Evangelistæ principium tantum, cætera desunt.

XX. In pap. Emmanuelis Chrysoloræ comparatio Veteris, & Novæ Romæ Epistolæ. . . . . Ultima consolatoria ad Pallantem Honufrii in obitu fratris. Hæc opuscula extare in Bibliotheca nostra advertit Conradus Gesnerus.

Gregorii Nazianzeni Orationes pacificæ tres.

XXI.

XXI. In membr. Liber Evangeliorum juxta rationem Dominicarum dispositus cum notis A Musicis interlineatibus ad usum Ecclesiæ Græcæ, finis desideratur.

XXII. In membr. Eusebii Pamphili, adversus Hieroclem.

Anonymi Isagog ede conscribendis Epistolis, & Canonibus.

Anonymi compendiolum Logicæ.

Anonymi in Platonem Scholia.

Herodiani Quæstiones de declinationibus partium orationis, & alia Grammatica.

Phrynichi collectio verborum, & nominum Atticorum ad Cornelianum. Codicem hunc scripsit Joannes Rhosus Presbyter Cretensis sumtibus Laurentii Medices ann. 1491.

XXIII. In membr. Evangelia quatuor cum Harmonia lineari Eusebii, & ejusdem Epistola B ad Carpianum cum picturis quibusdam.

XXIV. In membr. Evangeliorum liber cum tabula Evangeliorum Dominicalium in principio.

XXV. In membr. Quatuor Evangelia cum Synaxario, seu ratione legendi Evangelica juxta ordinem Hebdomad. in Ecclesiis Græcis.

XXVI. In membr. Theophylacti Episcopi Bulgariæ enarratio in quatuor Evangelia, cum opusculo in Psalmos Graduum.

XXVII. In membr. Evangelia Matthæi, & Marci præfixo Menologio, & subsequente Synaxario lectionum Apostolorum, & Evangeliorum. Succedunt acta Apostolorum, Epistolæ Canonicæ, Epistolæ S. Pauli, Evangelium Lucæ, & Joan. finis deest.

XXVIII. in membr. antiq. Quatuor Evangelia cum imaginibus Evangelistarum, codex C scriptus anno 6793. Christi 1285.

XXIX. In membr. Evangelia quatuor cum præfatione ad finem posita.

XXX. In membr. Evangelia quatuor.

XXXI. In membr. Evangelia juxta Dominicas ordinata literis quadratis, & notis musicis interlinearibus insignita, finis deest.

XXXII. In membr. Quatuor Evangelia cum Epistola Eusebii ad Carpianum, & Harmonia Evangelica ejusdem, additis iconibus Evangelistarum.

XXXIII. In membr. Quatuor Evangelia cum commentariis anonymi.

XXXIV. In membr. Quatuor Evangelia cum Scholiis antiquis, & Eclogadio sive recensione lectionum quatuor Evangelistarum secundum D initia, & fines juxta hebdomadas.

PLUTEUS SEPTIMUS.

Auctores Græci.

I. In membr. optimus. S. P. N. Gregorii Nysseni interpretatio brevis super inscriptione Psalmorum.

Ejusdem Dialogus de anima cum Macrina sorore.

Disputatio contra Judæos.

Edictum piissimi Imperatoris Justiniani continens confessionem rectæ fidei, & eversionem hæresum adversus Ecclesiam Catholicam insurgentium.

Ejusdem Epistola ad quosdam, qui defen- E debant Theodorum Mopsuestiæ, & ejus perversa dogmata, & Epistolam Ibæ, & scripta Theodoreti contra rectam fidem, deest finis.

Anastasii Presbyteri Sinaitæ de homine facto ad imaginem, & similitudinem Dei Sermones 3.

Basilii Seleuciensis Episcopi Homiliæ variæ. Index in prima pagina libri.

S. P. N. Asteru Episcopi Amaseæ, Homiliæ V.

II. In pap. Gregorii Nazianzeni carmina capitibus 45.

Amphilochii Episcopi Iconiensis (quibusdam videtur esse ejusdem S.Gregorii) ad Seleucum versibus Iambicis.

Nemesii Episcopi, ut quidam volunt Cyrenensis, de natura hominis capit. 158.

Theodoreti de curatione Græcorum affectuum.

Gregorii Nazianzeni Homiliæ quædam.

IV. In membr. S. Gregorii Nysseni Fratris M. Basilii varia. Cod. Mf. an. 1489. a Joanne Rhoso Sac.Cretensi sumtibus Laurentii Medicei.

V. In membr. Gregorii Naz. Orationes 25. codex emtus in Romania 1387.

Expositio historiarum quarum mentio fit in epitaphio S. Basilii.

VI. In pap. Vita S. Gregorii Nazianzeni Gregorio ejus discipulo authore.

Gregorii Nazianzeni Orationes XVII.

Ejusdem tetrasticha ex Iambis, Nicetæ Philosophi (alias David) voce exposita. Inveniuntur nonnulla in principio e Chrysostomo & Palladio in vita Joannis Chrysostomi. In fine leguntur excerpta quædam anonyma.

VII. In membr. Gregorii Nazianzeni Sermones XXXII. cod. dicatus Venerabili Monasterio a Comneno Lascari Imp. Græcorum.

VIII. In membr. Gregorii Nazianzeni Orationes, & alia opuscula cum Scholiis quibusdam ad marginem, deest finis. In medio libri hujus post tractatum contra Eunomianos (qui est numero 25.) reperitur vita ejus S. Gregorii scripta a Gregorio Presbytero.

Explicationes historiarum de quibus mentionem fecit S. Gregorius in Sermone, qui inscribitur, in Sancta Lumina in primo Steliteutico contra Julianum, & in epitaphium Basilii.

IX. In pap. Anonymi commentarius in Apocalypsim.

X. Mf. in membr. S. Gregorii Nazianzeni carmina.

Cod. ant. Nonni Episcopi Panoplitani paraphrasis in Joannem versibus heroïcis, deest finis.

XI. In membr. Gregorii Nazianzeni homiliæ XVI.

XII. In pap. Gregorii Nazianzeni Orationes, & alia opuscula no. 52. Vita ipsius Gregorii a Gregorio ejus discipulo conscripta. Expositio Gentilium historiarum, quarum mentio habita est in Oratione Funebri B. Basilii, & aliis. In fine legitur, Nilus quidam scripsit.

XIII. In membr. S. Gregorii Naz. Orationes XVI. cum commentario Nicetæ Metropolitæ Heracleæ. Id quod deerat in principio nova manu descriptum est.

XIV. In membr. S. Joannis Chrysostomi de Sacerdotio libri 6. ad Basilium Fratrem, præmisso indice.

XV. Mf. in membr. S. Joannis Chrysostomi Homil. de calamitatibus Antiochiæ, deest finis.

XVI. In pap. Variorum tam Philosophorum, quam Sanctorum Patrum Sententiæ collectæ a Domno Georgida Monacho, Alphabetice.

Florilegium Sententiarum absque principio: incipit a cap. 41. usque ad 116.

Nonnullæ aliæ Sententiæ Anonymæ.

S. Joannis Damasceni de fide orthodoxa cap. 100. ad Cosmam Episcopum Majumæ.

XVII. In pap. Joannis Abbatis in monte Sinaï Climax, seu Scala in 30. gradus divisa. Præmittuntur Epistolæ quædam cum vita ipsius Joannis per Danielem composita.

XVIII. In membr. Gregorii Nazianzeni carmina cum perpetua paraphrasi, & metaphrasi ad latus posita, ita ut verbum verbo respondeat.

XIX. In pap. Quæstiones & responsiones de rebus sacris Anonymi. Nicetæ Monachi & Presbyteri Monast. Studii Practicorum, seu Moralium capitum centuriæ tres.

Hierothei Hieromonachi adversus Latinos Dialogus inter Lucam, & Nephonem, ubi etiam expositio (quasi Mathematica Cabalistica) de mysterio Sanctissimæ Trinitatis.

Sancti Maximi exercitatio dogmatica.

Nicetæ Chartophylacis Nicæni quibus temporibus, & quas ob caussas Romana Ecclesia a Constantinopolitana scissa est.

Nicetæ * Sidensis de Paschate celebrando.

Hippocratis ad Ptolemæum Ægypti Regem Epistola

S. Gregorii Nazianzeni versiculi quidam de appellationibus virtutum, de Sacris Bibliis: expositio in illud *Domine Jesu Christe Deus noster miserere nobis*: & in illud Davidis, *Ecce in iniquitatibus conceptus sum, & in peccatis concepit me mater mea*. In Abacuch expositio brevis. In Orationem Dominicam expositiones duæ: in illud B. Pauli *sive in corpore nescio*. Et expositio vel confessio fidei Simeonis Seth Antiocheni Magistri & Philosophi de nutrimentorum facultate juxta rationem Alphabeti.

Ejusdem de sensibus, & Astronomica, Physica & Meteorologica quædam.

Ad Constantinum Porphyrogennetam Imperatorem de morbis, & eorum cura.

Dioclis Epistola ad Antigonum Regem de sanitate tuenda.

De Ponderibus. & mensuris.

Nonnulla alia ad Medicinam pertinentia.

Opusculum (Galeno tributum) de appellatione partium hominis: item quædam alia ad rem medicam spectantia.

XX. In membr. Joannis Scholastici Climax, sive scala Cœli in gradus XXX. divisa. Ejusdem Sermo ad Pastorem.

Vita ejusdem Joan. habetur in principio libri.

XXI. In pap. S. Ignatii Martyris cognomento Theophori Patriarchæ Antiocheni Epistolæ 12. quarum prima, & pars secundæ desunt.

S. Polycarpi Smyrnæ Episcopi & Martyris ad Philippenses Epistola.

S. Hippolyti Episcopi, & Mart. Sermo de consummatione mundi, de Antichristo, & altero adventu Christi.

XXII. In membr. S. Gregorii Nazianzeni Orationes, & alia opuscula n°. 52. cum Scholiis ad marginem, & in fine vita ejusdem per Gregorium Presbyterum descripta.

XXIII. In membr. S. Joannis Damasceni dogmatica, seu Philosophica ad Cosmam Episcopum Majumæ.

XXIV. In membr. S. Gregorii Nazianzeni Orationes XVI. cum effigie ejusdem in principio: manu Euthymii Monachi Xiphilini an. 6559. indictione XIV. anno Christi 1051.

XXV. In membr. S. Gregorii Armeniorum Metropolitæ vita scripta a quodam Agathangelo.

Præmissus est Sermo de inventione capitis S. Joannis Baptistæ Præcursoris.

S. Gregorii Nazianz. imo Nysseni de vita & miraculis S. Gregorii Episcopi Neocæsareæ.

Vita, & conversatio SS. PP. Metrophanis, & Alexandri, in qua etiam vita Constantini Pii Imperatoris.

XXVI. In membr. S. Gregorii Nazianz. in natalem Domini.

S. Basilii Magni in eumdem.

S. Gregorii Nysseni in Protomartyrem Stephanum.

S. Gregorii Nazianzeni Oratio Funebris in Basilium.

Amphilochii Episcopi Iconii in vitam & miracul. D. Basilii Magni.

Epistola Juliani Imperatoris ad Basilium, & hujus ad ipsum.

S. Joannis Chrysostomi ex oratione de calamitate Antiochiæ.

Ejusdem oratio in Herodem Sanctorum Innocentium interfectorem.

S. Greg. Naz. in sancta lumina.

S. Basilii Magni in Sanctum Baptisma.

Amphilochii Sermo in die Purificationis Virginis Deiparæ.

S. Gregorii Nysseni oratio tempore Jejuniorum.

S. Joannis Chrysostomi de pœnitentia Ninivitarum.

S. Basilii M. laudatio quadraginta Martyrum.

Martyrium Sanctorum quadraginta Martyrum in Sebaste passorum.

Anastasii Sinaïtæ Homilia in sextum Psalmum.

S. Basilii M. de jejunio.

Ejusdem in illud Evangelii, *Cura te ipsum*.

Ejusdem, Deum non esse caussam malorum.

Pamphili Monachi carmina.

Pamphili Monachi Presbyteri S. Civitatis ordinati, in Resurrectionem Domini Encomium.

S. Joannis Chrysostomi in dictum illud: *Considera quod in medio laqueorum ambules*: ex oratione XV. de statuis.

Ejusdem de iis, qui scandalizantur, de felicitate injustorum; est prima de statuis.

B. Ephrem de pœnitentia, de fine mundi, & altero Christi adventu.

S. Jo. Chrysostomi de tentatione, in prodigum, de Samaritana.

S. Athanasii Episc. Alexandrini in cæcum a Nativitate.

S. Joan. Chrysostomi in Annunciationem Beatæ Mariæ.

S. Gregorii Thaumaturgi in eamdem.

S. Joan. Chryfoftomi in Lazarum redivivum.

Leontii Presbyteri Hierofol. in Prophotifmata; & in diem Palmarum, & Sufcitationem Lazari.

S. Epiphanii Archiepifc. Cypri Sermo in die Palmarum.

S. Joan. Chryfoftomi in ficum aridam: in X. Virgines; in Peccatricem, & ejus unguentum, in proditionem, in Pafcha, & fumtionem Myfteriorum, & de oblivione injuriarum.

Stephani Archiepifcopi S. Civitatis de eo quod dicitur in Evangelio Filium hominis ignorare finem mundi.

S. Jo. Chryfoftomi in magnam Parafceven.

S. Procli Archiep. Conftantioop. Sermo in eamdem.

S. Epiphanii Archiepifc. Cypri Sermo in Sepulturam Domini.

XXVII. In pap. Georgii Scholarii de Proceffione Spiritus Sancti, libri duo ad Joannem Magnum Comoenum Celfiffimum Trapezuntis Imperatorem.

XXVIII. In membr. S. Greg. Naz. orationes & alia opufcula num. 18. in fine nova manu fuppletum eft.

XXIX. In pap. Georgii Pachymeræ Hieromnemonis S. Majoris Ecclefiæ Paraphrafis manufcrip. in S. Mart. Dionyfium Areop. hortatu Sanctiffimi Papæ & Patriarchæ Alexandr. Domni Athanafii Conftantinopoli commorantis, cum præfatione.

Andreæ Archiep. Cæfareæ Cappadociæ in Apocalypfim, cum præfatione.

XXX. In pap. S. Gregorii Nyffeni Commentarius in Canticum Cant. cum præfatione ad Olympiadem, Catena Sanctorum Patrum in proverbia Salomonis, in Job, & Jofue. Scriptus eft hic Liber anno 5831. Chrifti 1323. emtus a Bondelmontibus anno 1415.

XXXI. In pap. S. Georgii Metochitæ Diaconi de pace inita inter Ecclefias Romanam, & Conftantinopolitanam, & de iis quæ fecuta funt ad everfionem hujus pacis.

Mors & Teftamentum Domni Joan. Becci Patriarchæ Conftantinopolitani.

XXXII. In membrana. S. Gregorii Naz. orationes, & alia opufcula num. 16. cum picturis.

XXXIII. In membr. S. Gregorii Naz. in Sexagefimam, & Natalem Domini orationes duæ.

Vita & converfatio S. Melaniæ Romanæ.

S. Greg. Naz. in Sancta Theophania.

Sermo in Præfentatione Domini noftri J. C.

S. Joannis Chryfoftomi in filium prodigum.

S. Ephrem de falute animæ, & futuro judicio.

S. Joan. Damafceni de iis qui in fide obierunt: quod Liturgiæ & bona opera, quæ pro ipfis fiunt, eos maxime juvent.

Bafilii M. de Jejunio oratio prima.

Nectarii Archiep. Conftant. expofitio quare primo Sabbato Quadragefimæ fiat mentio Sancti Magni Martyris Theodori.

Vita S. Mariæ Ægyptiæ fcripta a Sophronio Archiep. Hierofol. deeft finis.

PLUTEUS OCTAVUS.

Auctores Græci.

I. In membr. S. Joannis Chryfoftomi Homiliæ.

II. In membr. Ejufdem commentarius in Epiftolas D. Pauli ad Hebræos Hom. 34. ad Ephefios 24.

III. In membr. Ejufdem in Genefim Homil. 66.

IV. In membr. Ejufdem in Joannem Hom. 46. quarum ultima eft de murmure Judæorum in ea verba Chrifti *Ego fum Panis*, S. Joann. cap. VI. præmiffa tabula.

V. In membrana Ejufdem in Matthæum Homil. 45.

VI. In membr. Ejufdem in duas Epiftolas Pauli ad Theffal. primam ad Timoth. & ad Hebræos.

VII. In membran. Ejufdem in Genefim Homil. 66.

VIII. In pap. Chriftoduli Monachi alias Joan. Cantacuzeni fcripta contra Palamam, Barlaam, Acyndinumque Hæreticos cum omnibus geftis, & actis ea de re.

IX. In membr. S. Joannis Chryfoftomi in Epift. ad Hebræos Homil. 34.

X. In memb. Ejufdem contra Judæos Serm. 6. de Ozia 5. & aliæ ejufdem Orationes.

XI. In membr. Ejufdem in Epiftolam ad Hebræos Hom. 34. cum Præfatione, quæ in cod. 9. hujus plutei non legitur, & textu ipfius Epiftolæ literis quadratis.

XII. In membr. cum figuris. Commentarius in quatuor Evangelia e Sanctorum Patrum præcipue e S. Joannis Chryfoftomi fcriptis collectus; fymbolum quoque fuam conferente collectionis hujus auctore.

XIII. In membr. Ethica varia, five moralia excerpta ex diverfis operibus S. Joannis Chryfoftomi, fed præcipue ex ipfius Commentariis in Epift. ad Romanos, ad Hebr. ad Tit. & Timotheum.

XIV. In membr. S. Jacobi Epiftola cum expofitione marginali, deeft finis. S. Joan. Chryfoftomi comment. in Matthæum, & excerpta ex Commentario in Marcum, deeft finis.

XV. In membr. S. Joannis Chryfoftomi Serm. 33. & Encomium Pauli a Theodoro Magiftro e diverfis Joann. Chryfoft. Commentariis elaboratus.

XVI. In pap. Theologia quædam Græca fine nomine, & principio, videtur effe recentioris cujufdam.

XVII. In pap. S. Joannis Chyfoftomi de Virginitate cap. 84. Adverfus eos qui habent Virgines *συνείσακτους*: quod Canonicæ non cohabitent cum viris; & Epiftolæ ducentæ.

Joannis Metropolitæ Ephefini, Sermo compofitus e diverfis Canonibus Apoftolicis, & Synodicis, aliifque auctoritatibus facrarum literarum, oftendens quod Ecclefia rectam fidem tenente, fine ratione ab hac diffentiunt præfentis temporis Schifmatici.

S. Bafilii M. Hiftoria Ecclefiaftica, five expofitio rituum Ecclefiafticorum (eft Germani Archiepifcopi Conftantinop.)

Excerpta quædam moralia ex commentariis S. Joann. Chryfoftomi in Matthæum & in

Acta Apostolorum cum explicatione eorum dem.

Expositio fidei 150. SS. Patrum qui Concilio Constantinopolitano interfueruut.

Excerpta ex actis sextæ Synodi.

Edictum Flavii Constantini positum in tertio Narthece Majoris Ecclesiæ Constantinop.

Excerpta ex septima Synodo.

Excerpta ex quarta Synodo.

Oratio Sanctæ Synodi ad Marcianum Imperatorem.

Excerpta quædam Historica ex Libris Judicum, & Regum, ex Joanne Chrysostomo, & Joanne Alexandrino.

Historia, & Epistola Abgari Toparchæ Edesseni ad Jesum, & Jesu ad eumdem per Ananiam Cursorem.

De Coronatione Imperatoris Græci, seu Orientalis.

Excerpta quædam moralia.

Excerpta ex actis quartæ Synodi Chalcedon.

Fragmentum vitæ cujusdam Sancti.

Excerpta moralia ex Comment. S. Joann. Chrysostomi in Joann.

Epistola Constantini M. Imperatoris, & Isapostoli ad S. Sylvestrum Papam Romæ.

XVIII. In pap. Joannis Abbatis montis Sina cognomento Scholastici Climax, seu Scala Paradisi, cui præfixum est, ejusdem vitæ compendium, & ad finem index graduum ipsius Scalæ.

Ejusdem Sermo ad Pastorem, qualem oporteat esse rationalium pecorum Pastorem.

Acta quædam Pilati contra Jesum aliaque nova manuscripta.

S. Joannis Chrysostomi Comment. ut & Theodoreti.

XIX. In membr. Gennadii, Oecumenii, in Acta Apostolorum & Epist. D. Pauli: ultima est ad Philemonem, deest finis.

XX. In membr. Athanasii (potius Anastasii) Patriarchæ Antiocheni expositio quarumdam vocum de Mysterio Incarnationis.

S. Maximi Monachi disputatio contra Pyrrhum Patriarcham C. P. Monothelitarum hæresis authorem, cum icone S. Maximi in principio.

Ex eodem S. Maximo paucula quædam.

Interrogatio ad eumdem Maximum Abbatem cum ejusdem responsionibus, finis desideratur.

In consecratione Episcoporum sermo.

S. Maximi confessoris dogmaticorum centuriæ tres, & alia ejusdem cap. dogmatic. 15.

Abbatis Cassiani Romani de octo vitiis capitalibus.

XXI. In pap. S. Joan. Scholastici Climax, sive scala Paradisi: in principio operis Epistola Abb. Jo. Præpositi Monasterii Rhaitu ad eumdem Scholasticum, & vita ejusdem scripta a Daniele quodam Monacho Rhaithino: responsoria Scholastici ad Joan. Abb. & in fine habetur sermo ad Pastorem. Scriptus est hic cod. anno 6833. Christi 1325.

XXII. In pap. Excerpta quædam de Parallelis S. Joannis Damasceni cum prævio indice.

S. Joan. Damasceni parallela e sacris literis, seu de variis libris, tam Theologicis, quam Philosophicis collecta ordine alphabetico, alia capita ordine alphabetico cum prævio indice, deest finis.

XXIII. In pap. Introductio in dogmata, vel de Theologia e Synodis, & SS. PP.

Vita Pauli Archiep. C. P. & confessoris.

Excerpta de variis libris tum Theologicis, tum Synodicis, & sanctorum Patrum.

Tractatus quidam Logicus de X. Prædicamentis, & de figuris Syllogismorum.

Oresliadis Diaconi Constantinopolitani versus quidam, qui Politici vocantur ad Joannem Palæologum Imperatorem.

XXIV. In pap. S. Joan. Chrysostomi Comment. in Evangelium Joannis cum Scholiis quibusdam.

B. Titi Bostrorum Episcopi in Evang. Lucæ interpretationes cum scholiis.

Excerpta quædam in Evangelium Matthæi.

XXV. S. Joan. Chrysostomi orationes variæ, quarum finis deest, & nova manu non pauca suppleta sunt.

XXVI. Joan. Becci Humilis Episcopi C. P. de unione & pace Ecclesiarum veteris, & Novæ Romæ cum oppositionibus, & responsionibus in idem argumentum.

Confutatio sermonis illius quem scripsit Photius contra.... ad quemdam Eusebium cum textu ipsiusmet sermonis.

Confutatio capitum quorumdam incerti Auctoris adversus Ecclesiæ pacem.

Ordo Romanus creationis Episcoporum.

Liturgia, sive Missa S. Gregorii quam servat R. E.

D. Nicephori Blemmidæ sermo, quod per Filium, & ex Filio procedat Spiritus Sanctus.

Ejusdem ad Pium Imperatorem D. Theodorum Ducam Lascarim de quibusdam dogmaticis quæstionibus.

D. Constantini Melitiniotæ Chartophylacis Majoris Ecclesiæ, & Reverendissimi Archidiaconi venerabilis Cleri Imperatorii, sermo de Ecclesiarum tam Græcæ, quam Latinæ unione.

XXVII. In membr. Tomus Biblicus in quo habentur libri infrascripti: omnia literis grandioribus exarata sunt, & ad singulos libros habentur variorum translationes, & lectiones variæ.

Jobi Prophetia.

Salomonis Proverbia.

Ecclesiasticus.

Cantica.

XXVIII. In membr. S. Joann. Chrysostomi comment. in Genesim. Incipit ab Homilia XXXII. Libri secundi, sive a cap. XI°. de confusione linguarum. Liber hic scriptus est a quodam Jo. Sacerdote indictione prima anni 6481. Christi 973.

XXIX. In membr. Ejusdem in Evangelium Matthæi brevis interpretatio.

XXX. In membrana. S. Joan. Chrysostomi Homiliæ XXI. Antiochiæ & alibi habitæ; ultima est catechesis eorum, qui baptizari debent.

PLUTEUS NONUS.

I. In membr. S. Joan. Chrysostomi Homiliæ in Genesim, quarum prima est in caput XII. *& accepit Sarra Abraham*; ultima vero in caput, *Dixit*

Dixit Israël ad Joseph, ecce jam morior, quæ est 67ª.

II. In membr. Domni Euthymii Zygabeni interpretatio in Psalmos.

III. In memb. S. Joannis Abbatis Monasterii Montis Sinaï cognomento Scholastici Scala, sive sermones ascetici, cum scholiis & prolegomenis, quibus adnectuntur varii versus aureis characteribus exarati in laudem ipsius Scalæ.

IV. In membr. S. Joannis Chrysostomi Homiliæ encomiasticæ variæ in Sanctos, quarum index initio præfixus.

V. In membr. ejusdem commentarius in Matthæum: incipit ab Homilia 46. desinit in 89.

VI. In membr. Ejusdem comment. in Act. Apostolorum continens Homilias 56. quarum ultima est historica de martyrio SS. Petri & Pauli; tum etiam SS. Perpetuæ & Potentianæ Virginum, sed num sit S. Joan. Chrysostomi dubium est. Invenitur tamen inter opera S. Joannis Chrysostomi, & in alio codice apud Messanæ, & Siciliæ Bibliothecas. Ita Willelmus Langius in quodam indice hujus Bibliothecæ an. 1652. In Homilia prima deerant duæ intermediæ paginæ: in Homilia 34. deerat penultima: sed hæc nova manu suppleta sunt.

VII. In membr. Ejusdem Homiliæ variæ numero XXIV.

VIII. In membr. Theodori Balsamonis Patriarchæ Theopoleos magnæ Antiochiæ, nomocanon, id est, constitutarum Conciliis Legum Liber, qui quid speciatim tractetur explicant indices duo Græci ibidem affixi, est etiam in principio index Latinus totius libri; videtur esse manu Antonii Augustini.

IX. In pap. Joannis Cantacuzeni ex Præfecto Aulæ Constantinopolitanæ Monachi, historia suorum temporum, quam sub Christoduli nomine edidit ad Nilum, script. anno 6878. Indictione VIII. Decembr. 7°.

X. In membr. Nicetæ Metropolitani Heracleæ in S. Pauli Epistolas enarratio.

XI. In membr. Heliæ Metropolitæ Cretensis in Scalam, Sive spirituales gradus S. Joan. Abbatis S. Montis Sinaï, cognomento Scholastici expositio cum sermone de Pastore ejusdem in fine.

XII. In pap. Nicolai Episcopi Methonensis expositio elementorum Theologicorum Procli Lucii Philosophi Platonici (alias Diadochi) Latine reperitur in Bibliotheca Lugdunensi ut ait Langius.

Ejusdem de divina communione, in quo simpliciter ostenditur ex divinis scripturis fermentatum panem Ecclesiæ traditum ab Apostolis offerendum; quemadmodum & usque ad S. Gregorium cognomento Dialogum Pont. Rom. offerebat Ecclesia.

In fine Epistola Episcopi Anonymi ad eumdem Nicolaum, cui deest finis.

XIII. In membr. S. Joan. Chrysostomi comment. in Esaiam, Hieremiam, & Job prophetas.

XIV. In membr. Pars martyrologii Græci; nempe martyria SS. quorum fit in Ecclesia Græca commemoratio a die 17. Maii usque ad 31. inclusive.

Passio Sanctæ Martyris Siræ, quæ Martyrium in Perside consummavit, cognata Sanctæ Golanduch, quæ & ipsa sub Chosroë avo Chosroæ illius qui modo regnat in Perside martyrium subivit; S. Patricii Episcopi Brusæ, S. Thalelæi. Vita S. Constantini Imperatoris cognomento Magni: excerpta ex historia Alexandri Monachi. Martyrium S. Epimachi, S. Donati Episcopi, Macarii Presbyteri & Theodori Diaconi. Vita S. Marthæ matris S. Simeonis, qui a puero Monasterium ingressus est in monte admirabili. Martyrium Sanctorum Meletii, Stratelatæ, & Joannis, & Stephani comitum, & omnis cœtus eorum. Encomium in miracula S. Hieromartyris Therapontis. Passio Sanctæ Mart. Heliconidis. Vita Theoduli ex præfecto C. P. Monachi, & Stylitæ. Vita S. Mariæ Virginis Antiochenæ. (Desunt hic nonnullæ paginæ, in quibus scripta erat vita S. Copri, ut patet ex indice præfixo huic libro.) Martyrium S. Hermeæ, vita Eugeniæ, & Mariæ filiæ ipsius, & Marini.

Dialogus historicus Palladii Episcopi Helenopoleos habitus cum Theodoro Diacono Rom. de vita, & moribus S. Joan. Chrysostomi, ex quo codice multa excerpsit Emericus Bigotius.

Vita & martyrium S. & gloriosi Martyris Anastasii, qui martyrium consummavit in Perside. Auctore Pisida (Georgio).

Jacobi Neobaptistæ, sive recens baptizati sub Heraclio Imperatore, & Georgio Chartaginensium civitatis præfecto præter suam mentem dissertatio, quod non oporteat sabbatizare post Christi adventum, & quod vere ipse est Christus ille qui venit, & non alius, ad Judæos recens baptizatos ex Autographo descripta, & P. D. Jo. Mabillonio tradita.

Vita S. P. N. Constantini a Judæis oriundi.

XV. In membr. Lectionarium sive officium divinum Ecclesiæ Græcæ: liber acephalus.

Procli Archiep. C. P. sermo in S. Theophanem in fine tractatus quidam de jejuniis, de festis.

XVI. In membr. Theologica quædam, & Philosophica sine principio.

Ex libro catechetico Epiphanis Episcopi Constantiæ in insula Cypro excerpta quædam.

Excerpta alia ex eodem Epiphanii libro, aliisque PP. de resurrectione mortuorum.

Nili Monachi de Philosophia ascetica.

Ejusdem capita 153. de oratione.

S. P. N. Basilii de institutione vitæ Monasticæ.

S. Stephani Thebæi regula ad universos monachos, cui adjecta sunt excerpta pauca ex asceticis S. Basilii.

Capita quædam Philosophica, Meteorologica, Astrologica, & Geographica, quorum primum inscriptum est *A quo elemento cœpit mundum facere Deus*.

D. Joannis Furne Monachi Apologia contradictoria de S. Spiritu.

Nicetæ Byzantii Philosophi, & Magistri disputatio in eos, qui ad symbolum addiderunt, *Qui ex Patre, Filioque procedit*.

Ejusdem adversus Latinos de azymis, & Jejunio Sabbati.

Ex contradictoriis S. Cyrilli in illa verba,

quod Spiritus Sanctus a Patre, & Filio effundatur.

XVII. In pap. Sermones, & martyria varia Sanctorum quorumdam, & primo:

De Inventione S. Crucis, fine principio, & mutilus.

Passio SS. decem Martyrum, mutilus.

S. P. N. Basilii sermo in natalem Domini.

S. P. N. Procli Archiep. Constantinopolitani encomium in S. Protomartyrem, & Archidiaconum Stephanum.

S. P. N. Joannis Damasceni sermo in natalem Domini.

Mensis Januarii sermones de Sanctis.

Amphilochii Episcopi Iconiensis in S. Basilium Caes. Capp.

S. P. N. Basilii encomium in Sanctum Martyrem Gordium.

Vita S. P. N. Pauli Thebaei.

S. Basilii Magni sermo exhortatorius in Baptistam.

S. Joan. Chrysostomi sermo in festo Sanctorum Luminum.

S. P. N. Theodori Daphnepati commentaria in prolationem manus S. Joan. Baptistae.

Passio S. Martyris Polyeucti.

Vita S. P. N. Theodori Coenobiarchae.

Vita S. P. N. Joannis pauperis propter Christum.

Comment. in adorationem venerabilis catenae S. Petri.

Vita S. P. N. Antonii Magni scripta & missa ad Monachos, qui peregre sunt a S. Athanasio Archiep. Alexandrino.

Vita S. P. N. Athanasii Magni Archiep. Alexandrini.

Vita S. P. N. Euthymii.

Comment. in Apostolum Timotheum.

Martyrium S. Anastasii Persae.

Vita, & Martyrium S. Clementis Episcopi Ancyrani.

Vita Sanctae Matris nostrae Xenae.

Vita S. P. N. Gregorii cognomento Theologi Archiep. Constantinopolitani scripta a Gregorio ejus discipulo.

Vita S. P. N. Xenophontis, & filiorum ejus Arcadii, & Joannis.

Sermo in prolatione reliquiarum S. Joannis Chrysostomi.

Narratio de venerandis reliquiis S. Joannis Chrysostomi, & quod magnus hic thesaurus in Imperatrice civitatum conditus est.

Vita S. P. N. Ephrem Syri.

S. P. N. Joannis Metropolitae Euchaïtarum Encomium in SS. PP. nostros, & Oecumenicos Doctores Basilium M. Gregorium Theol. & Joan. Chrysostomum.

Martyrium Sanctorum, & Thaumaturgorum Abbarum Cyri, & Joannis: adnotatur hic annus 6943. Christi 1435. Scilicet annus quo haec scripta sunt.

S. P. N. Gregorii Nysseni sermo in Hypapantem, seu Praesentationem Domini.

S. P. N. Cyrilli in eamdem sermo.

Ephrem Syri in Transfigurationem Domini sermo.

S. Joan. Chrysostomi in natalem S. Joann. Baptistae sermo.

Enarratio modi, loci, & temporis, quibus manifestata est vestis Deiparae, quae posita est Constantinopoli in templo Virginis in loco qui dicitur Blachernae.

S. P. N. Maximi centuriae quatuor de caritate.

XVIII. In membr. S. P. N. Nili Monachi de Philosophia Christiana, de 8. spiritibus malitiae, de precibus capita 153. Paraenesis ad Monachos de cogitationibus, cap. 23. Sermo quod ii, qui in Eremis vitam degunt, praestant Monachis in civitate manentibus, licet multi imperiti contrarium sentiant. Ad Monachos, cap. 53. Capita varia n°. 65. Sententiae aliquae quae hominem a fluxis abducunt, & aeternis adjungunt.

Epistolae ad diversos. Ad Eulogium Monachum sermones duo. Ad magnam Diaconissam Ancyrae de patientia, capita 64. Alia capita 33. Admonitiones alphabetico ordine. Versus alii ejusdem. Nili de Vita SanctorumPP. qui in Sina & qui in Rhaithu agebant, cum praeviis senariis moralibus Beatissimi Joannis Mauropuli.

XIX. In membr. S. Joan. Damasceni opera Theologica, & Philosophica ad Cosmam Episcopum Majumae, incipit a cap. 17. de creatione Angelorum usque ad 97. fine principio.

Ejusdem Joannis qui se minimum appellat capita alia Theologica & Philosophica ad eumdem.

XX. In pap. Theologica quaedam fine principio.

Sermones III. de Baptismate, & usu Sacramenti.

S. P. N. Basilii Archiep. Cappadociae regulae asceticae, & alia ad idem vitae genus pertinentia, ad eos qui in Coenobiis asceticam vitam degunt.

In orationem Dominicam expositio, fine principio & fine.

XXI. In pap. Officium Graecorum in prima die Februarii, sive commemoratio trium Sanctorum Conf. Mitylenensium David, Georgii Metropolitae Insulae Mitylenes, & Simeonis fratrum, eorumdem Sanctorum vita.

Officium Graecorum Archangeli Michaëlis.

Pantaleonis Diaconi, & Chartophylacis Magnae Ecclesiae encomium S. Michaëlis Archangeli, & de ejusdem miraculis.

S. Joan. Chrysostomi encomium in Sanctos Archangelos.

XXII. S. Jo. Chrysostomi orationes sive Homiliae undecim, quarum prima est ad Demetrium Monachum de Compunctione: ultima in venerabilem Crucem.

S. P. N. Epiphanii Archiep. Cypri in Sepulturam Domini.

S. Joannis Chrysostomi in Annuntiationem B. Virginis, Sermo manu Basilii cujusdam Clerici.

S. Joann. Chrysostomi Epistolae variae n. XXII. in exilio scriptae, quarum ultimas quatuor quaere in principio Libri.

XXIII. In membr. S. Joan. Chrysostomi Homiliae, XVII. quarum prima de virtute vitae, & vitiositate.

Vita Gregorii Sanctissimi & Apostolici Papae Veteris Romae.

Aliae Eclogae morales, sive collectanea moralia sine nomine Joan. Chrysostomi, quarum prima de Episcopis bonis, Dei mandata servantibus.

Miraculum maximum Constantinopoli factum in simultatem inter Diaconum, & Presbyterum.

Vita & mores S. P. N. Euphrosyni Magistri: desunt in fine nonnulla.

Leonis Magistri Anthypati Patricii cognomento Mystici, compendium interpretationis in Geoesim.

Quæstiones in tertium & quartum Regnorum aliosque Veteris Testamenti Libros: videtur aliquid deesse, & paginæ nonnullæ incuria Bibliopegi transpositæ sunt.

Senarii quidam in laudem Christiani Imperatoris cujusdam.

Didymi adversus Manichæos.

Alexandri Lycopolitani, qui ex Ethnico Christianus factus est, adversus Manichæorum Sententiam.

Methodii de libero arbitrio.

Tractatus quidam de Deo, & materia adversus Valentiniacos.

XXIV. In bomb. Collectio omnium fere opinionum, atque Sectarum, & Historia de auctoribus earum, & contradictiones adversus quasdam earum, & præcipue adversus Antiquiores, & alia quædam elucubrata a Venerabili Niceta Choniate Judice Voli, generali præside judiciorum in cubiculo Imperatoris, & magno Logotheta a Secretis.

XXV. In membr. Homiliæ S. Jo. Chrysostomi in Evangelium Joannis.

XXVI. In membr. Excerpta moralia in suos titulos distributa e variis Patribus & præcipue Joanne. Chrysostomo.

XXVII. In bomb. Selectio diversarum vocum secundum ordinem Alphabeti e S. Maximo.

XXVIII. In membr. Topographia Christiana Cosmæ Monachi in 12. Sermones divisa, in qua variæ quæstiones naturales secundum divinam Scriptoram explicantur, deest finis.

XXIX. In bomb. Excerpta moralia e sacris & prophanis Auctoribus sub suis titulis distributa; desunt in principio quinque tituli, in fine octo.

XXX. In pap. Libanii Sophistæ, & Demosthenis orationes nonnullæ.

XXXI. In membr. Sermones de Beata Virgine, partim sine nomine, partim Andreæ Cretensis, Damasceni, Germani, Georgii Archiepiscopi, Amphilochii, Cyrilli, & Joano. Chrysostomi. Primus est in Immaculatam, & venerabilem effigiem B. M. V. cognomento Romanæ.

XXXII. In pap. Nicephori Blemmidæ Sermo de Regno.

Arriani de expeditione Alexandri lib. 8. cum notis ad marginem.

Ejusdem Historia Indica.

Procopii de Justiniani ædificiis.

Excerpta e libro secundo annalium rerum Persicarum Justiniani Imperatoris. Procopii de peste quæ illis temporibus accidit, & ejusdem de Libycis, & Gothicis.

Sexti Empyrici adversus Astrologos.

Alcinoi de Platonis placitis.

Adversus Plotinum de præexistentia animæ.

Hieroclis commentarius in aurea Pythagoræ carmina.

Origenis de variis Sectis Philosophorum.

Pselli dialogus de dæmonibus.

XXXIII. In membr. Acta Sanctorum mensis Junii, Julii, & Augusti; videlicet:

Junii.

8. Martyrium S. gloriosi & magni Martyris Theodori Stratelatæ, finis desideratur: inserta sunt in medio 8. folia ad supplenda quæ desunt. Sequitur fragmentum vitæ ejusdem.

18. Martyrium Sancti & gloriosi magni Martyris Leontii.

24. S. P. N. & Confessoris Theodori Studitæ encomium in Nativitatem Venerabilis Prophetæ Præcursoris, & Baptistæ Joannis. Leontii Monachi encomium in eumdem.

Antipatri Episcopi Bostrorum encomium in eumdem.

S. P. N. Archiepiscopi Constantinopolitani Chrysostomi Sermo.

27. Vita & politia S. P. N. Sampsonis Hospitis.

29. Hypomnema continens peculiariter passiones, & peregrinationes, & mortem SS. Apostolorum Petri & Pauli.

S. P. N. Joan. Archiep. Constantinop. Chrysostomi in Sanctorum Apostolorum Principes Petrum & Paulum.

Encomium in Sanctos Apostolos & Principes Petrum, & Paulum concinnatum a Theodoro pio, & diligenti Magistro e diversis Sermonibus S. Joan. Chrysostomi.

30. S. P. N. Joan. Archiep. Constantinop. Chrysostomi encomium in duodecim Sanctos & celeberrimos Christi Apostolos.

Julii.

2. Theodori Presbyteri Magnæ Ecclesiæ Sermo aperiens tempus, quo vestis Deiparæ regiam ingressa est, & quomodo deposita est in Blachernis.

8. Martyrium S. & gloriosi Martyris Procopii.

11. B. Theodoreti *Bostæ* (*Vestæ*) Encomium in Sanctam, & laudabilem magnam martyrem Euphemiam.

15. Encomium in Sanctos & triumphatores Christi Martyres Cyricum, & Julittam.

16. Passio Sanctæ gloriosæ & pulchræ Virginis Martyris Christi Marinæ.

22. Nicephori Callisti Xanthopuli Sermo in Sanctam, & Apostolis æqualem Mariam Magdalenam.

20. Hypomnema in magnum Eliam Prophetam.

27. Martyrium gloriosi Megalomartyris Pantaleonis.

28. Passio S. Martyris Callinici.

31. Vita & politia Venerabilis atque justi Eudocimi.

Augusti.

1. Enarratio Josephi in Martyrium Sanctorum Machabæorum.

2. Leonis in Christo Rege sempiterno Sermo in Protomartyrem & Archidiaconum Stephanum.

6. Andreæ Cretensis Archiepiscopi Hierosolymitani Sermo in Transfigurationem Domini, & Dei, Servatorisque nostri Jesu Christi

deeſt folium in medio.

Sermo Panegyricus in eamdem

Joan. Monachi Damaſceni Sermo in eamd.

Anaſtaſii Abbatis Montis Sinaï Sermo in Sanctam Chriſt Dei noſtri Transfigurationem dictus in eodem S. Monte eadem die.

9. Nicetæ encomium in S. & celeberrimum Chriſti Apoſtolum Matthiam.

13. Vaticinatio in magna, & perfecta feſtivitate omnium Chriſti myſteriorum, veluti Incarnationis, Aſcenſionis, &c. Sermo comprehendens a Nativitate B. V. uſque ad ipſius dormitionem, & de Apparitione, ſeu manifeſtatione venerabilis ejus veſtis.

Joan. Presbyteri, & Monachi Damaſceni Sermo in dormitione Immaculatæ Reginæ noſtræ Deiparæ, & ſemper Virgini sMariæ.

Ejuſdem in dormitionem Deiparæ Sermones II. Andreæ Cretenſis Archiep. Hieroſolimitani in dormitionem ejuſdem Sermones III.

25. Ejuſdem encomium in Chriſti Apoſtolum Titum.

29. Sermo comprehendens vitam, & mortem S. Prophetæ Joannis Baptiſtæ Præcurſoris, & de inventione ejus capitis.

Joan. Archiep. Conſtantinop. Chryſoſtomi Sermo in Decollationem S. Joann. Baptiſtæ.

Ejuſdem in Decollationem S. Jo. & in Herodiadem.

S. P. N. Andreæ. Cretenſis Archiep. Jeroſolymitani Sermo in eamd. S. Joan. Baptiſtæ Decollationem.

Joan. Chryſoſtomi de Politia Evareſti, & in Decollationem S. Joannis.

31. Germani Archiep. Conſtantinopolitani Sermo in Encænia Templi Deiparæ Chalcopratorum, & in depoſitione Venerab. & Sanctæ Zonæ.

Euthymii Monachi encomium in adorationem Venerab. Zonæ ſuper-ſanctæ Deiparæ: finis deſideratur.

XXXIV. In membr. antiq. Joan. Chryſoſtomi in Evangelium S. Matthæi: cod. imperfectus in fine nova manu ſuppletus eſt.

XXXV. In membr. antiq. Joan. Chryſoſtomi Opuſcula nonnulla moralia XLII. quorum primum Sermo Apologeticus.

Martyrium SS. & glorioſorum Chriſti Martyrum Euſtratii, Auxentii, Eugenii, Mardarii, & Oresbæ (fortaſſe Dorothei, ut Geſnerus obſervat, & dicit reperiri in Vaticana.)

Vita & politia Sanctæ Mariæ Ægyptiacæ (adnotatur eſſe Sophronii Jeroſolymitani).

Octobris.

24. Martyrium S. Aretæ & Sociorum.

Joan. Chryſoſtomi in Philogonium, qui ex Cauſidico Epiſcopus factus eſt; in fine pauca nova manu ſuppleta ſunt.

PLUTEUS DECIMUS.

Scriptores Græci.

I. Mſ. in pap. Tituli Canonum Eccleſiaſticorum cum ſuis Breviariis.

Canones SS. Apoſtolorum per Clementem cum Scholiis ad oram libri. Capita 318. Sanctorum Patrum Epiſcoporum, qui Nicææ convenerunt ſub Conſtantino Magno Imperatore.

A Canones Synodi Ancyranæ.

Canones Synodi Neocæſarienſis.

Canones Synodi Gangrenſis.

Canones Synodi Antiochenæ.

Canones SS. Patrum, qui Laodiceæ in Phrygia convenerunt.

Canones Synodi C P. ſub Theodoſio Magno Imperatore.

Canones Synodi Epheſinæ primæ ſub Theodoſio minore Arcadii Imperatoris filio.

Canones 630. SS. PP. qui Chalcedone convenerunt ſub Marciano Imperatore.

Canones Synodi Sardicenſis.

Canones 217. SS. PP. qui Carthagine convenerunt.

S. Petri Archiepiſcopi, & Martyris Alexandrini Canones qui feruntur in ejus Sermone de B Pœnitentia.

S. Gregorii Thaumaturgi Epiſcopi Neocæſar. Epiſtola Canonica de iis, qui in incurſione Barbarorum comedunt Idolothyta, vel in aliis quibuſdam peccant.

S. Baſilii Cæſareæ Cappad. ad Amphilochium Epiſcopum Iconii Epiſtulæ Canonicæ 11.

Ejuſdem ex Epiſtola ad eumdem Amphilochium ſcripta, quod Dominus non ignoravit diem, & horam conſummationis mundi.

Dionyſii Archiepiſcopi Alexandrini Epiſtola, qua hora S. Sabbati illuceſcente S. Dominica, oporteat jejunium ſolvere.

S. Baſilii Epiſtula ad Nicopoliten. ....

Canones Synodi Carthaginenſis ſub Cypria- C no ſanctiſſimo Carthaginis Epiſcopo.

Canones VI. Synodi SS. PP. qui Conſtantinopoli convenerunt in Trullo Palatii Imperatoris ſub Juſtiniano piiſſimo, & amico Chriſti Imperatore noſtro.

Canones VI. Synodi SS. PP. qui Nicææ convenerunt ann...... ab O. C. indictione XI. pie regnante Conſtantino, & Irene matre.

Definitio ſanctæ, & œcumenicæ Synodi Nicænæ 11.

Epiſtola Canonica S. Gregorii Nyſſeni ad S. Letorium Epiſcopum Melitines.

S. Cyrilli Alexandrini ex ejus Epiſtolis.

Epiſtola circularis Gennadii Patriarchæ C P. & S. Synodi, quæcum ipſo, ad omnes Metropolitanos.

Reſponſiones Canonicæ Timothei ſanctiſſimi Patriarchæ Alexandrini, atque etiam SS. PP. D CL. qui C P. convenerunt, ad interrogationes ad ipſum allatas a quibuſdam Epiſc. & Clericis.

Theophili Patriarchæ Alex. tempore Theophaniæ inſtante, acclamatio in Domino & ejuſdem Hypognoſticon, & alia quædam ex Epiſtolis.

Canones editi a Sancta & Magna C P. Synodo II. quæ convenit in venerabili Templo SS. Apoſtolorum.

Canon. Abb. Caſſiani e Commentario ad Caſtorem Epiſcopum de mundo renunciantibus Monachis, & alia quædam.

Ex diſſertatione S. Jacobi Apoſtoli, deeſt finis.

Epiphanii Cypri e lib. 1. de hæreſibus, deſunt in fine nonnulla.

E II. In pap. Cantica Græca Eccleſiaſtica quæ ipſi appellant ᾠδὰς, ὑμνὺς, ςιχηρὰ (ſive Cantica, tractus

tractus & rythmos, quæ ad ſacras notas canuntur menſibus Aprili & Maio, deſunt in fine nonnulla.

III. In membr. Præcepta brevia moralia centum.

Hortulus rationalis, ſeu practicæ vitæ præcepta. incerti auctoris.

Pratum ſpirituale Joannis cognomento Eucrati.

Excerpta ex Sermone, qui habitus eſt in deceſſione SS. PP. commorantium in Rhaytu.

Novus hortulus, ſive parvus Paradiſus de dictis & factis SS. Monachorum.

Florilegium præceptorum moralium, & ſpiritualium.

S. P. N. Abbatis Caſſiani de octo rationibus malitiæ, ſive de octo vitiis capitalibus.

Ejuſdem ad Leontium de Patribus Scythiæ.

Collatio Abbatis Sereni de invisibilibus hujus mundi poteſtatibus.

B. Joannis Epiſcopi Carpathii ad Monachos ex India, capita exhortatoria.

Ejuſdem capita practica.

S. P. N. Nili exhortatio ad Monachos.

Ejuſdem de octo vitiis capitalibus.

Ejuſdem ad Characletum Presbyterum auſtere & crudeliter invehentem in peccantes, & dicentem non ſufficere verbalem Confeſſionem ad poenitentiam.

Abbatis Ammonæ capita utilia XIX.

IV. In membr. Commentarius in Paulinas cum Scholiis ad marginem excerptis e SS. PP. Joanne, Gennadio, Theodoreto, Cyrillo, & præcipue Oecumenio. Idem Commentarius reperitur in Pluteo IV. num. 1. poſt Acta Apoſtolorum.

V. Impreſſ. in pap. Sancta & Oecumenica Synodus Florentina Romæ apud Franciſcum Zannetium ann. 1577. juſſu Gregorii Papæ XIII.

VI. In membr. Commentaria in Epiſtolas S. Pauli eadem, quæ numero quarto hujus plutei, præmittuntur narratio de S. Paulo Apoſtolo, ejus Peregrinatio, & Martyrium, & argumenta Epiſtolarum.

VII. In membr. antiq. Commentaria eadem, quæ ſupra, præmittuntur indiculus capitum Epiſtolarii, quæ in Eccleſia Græca leguntur per Sabbata & Dominicas. Vita, Peregrinatio & Martyrium D. Pauli, cujus initium deſideratur, ſingulis argumentis Epiſtolarum apponitur Rubrica.

VIII. In membr. Duodecim Prophetæ minores, & Iſaïas cum Scholiis, Hieremias cum Threnis, & Epiſtola Baruch poſt Daniel, Ezechiel, Daniel, poſt duodecimum caput in Daniele ſequitur hiſtoria de Belo, quæ incipit: *Et Rex Aſtyages appoſitus eſt*, & numeratur viſio XI. atque altera ad Draconem XII. Hiſtoria Suſannæ hic non eſt.

IX. In pap. Expoſitio brevis paraphraſtica in Epiſtolas S. Pauli Apoſtoli compoſita a Theophylacto Archiep. Bulgarorum. Commentarius in Epiſt. ad Romanos manu nova exaratus eſt initio codicis.

X. In membr. Petri & Pauli SS. Apoſtolorum conſtitutiones.

Collectio Canonum Eccleſiaſticorum in titulos diviſorum cum præfatione & indice Synodorum, & Auctorum, & Canonum, e quibus præſens corpus collectum, eſt cum annotationibus ad oram libri & ſubſcriptionibus ad calcem Synodorum. Codex præcedenti aliquanto copioſior eſt.

Capita excerpta e novellis conſtitutionibus divinæ memoriæ Juſtiniani, quæ cum divinis, & ſacris Canonibus conſentiunt, & iis ex abundanti proprium robur attribuunt, & alia quædam ejuſdem argumenti.

XI. Pap. S. Joannis cognomento Scholaſtici Scala cum vita ipſius, & quibuſdam Epiſtolis in principio cum Scholiis marginalibus. Ejuſdem Sermo ad Paſtorem cum Scholiis.

Vita, & geſta S. P. N. & Thaumaturgi Sampſonis.

XII. Membr. S. Baſilii Archiep. Cæſareæ Cappad. Homiliæ in Hexahemeron quibus præmittuntur Scholia Pſelli in dictum quoddam S. Baſilii.

S. Gregorii Epiſcopi Nyſſæ fratris Baſilii Magni de opificio hominis, & creatione mundi ad Baſilii Hexahemeron adjicienda. Ejuſd. ad Petrum fratrem Apologia Hexahemeri.

XIII. Pap. Theophylacti Epiſcopi Bulgariæ Epiſtolæ 38.

XIV. Pap. S. Thomæ de Aquino Ord. Prædicat. Confeſſio e Latino Sermone in Græcum verſa per Demetrium Cydonem.

Beſſarionis Cardinalis Nicæni oratio dogmatica, ſive de unione.

Ejuſdem ad Alexium Laſcharim de proceſſione Spiritus-Sancti.

Joan. Vecci Archiep. CP. inſcriptiones in authoritates, quas collegit de proceſſione Spiritus-Sancti cum Palamæ contradictionibus ad eaſdem, & Beſſarionis Cardinalis Nicæni adverſus contradictiones Palamæ. Eadem ab ipſo Latine facta ſunt, ut apparet in codice.

Quædam de proceſſione Spiritus-Sancti Planudæ interrogationes, & reſponſiones ſine titulo, quas cum ſuis titulis infra reperies poſt ſextam paginam.

Beſſarionis Archiep. Nicæni Cardin. oratio ad ſanctam & œcumenicam Synodum publice lecta in ejuſdem principio Octobr. die 7. indictione 17.

Maximi Planudæ Monachi de proceſſione Spiritus-Sancti contra Latinos cum Beſſarionis reſponſionibus.

Beſſarionis Cardinalis ad ſapientem Theodorum Epiſtola.

Ejuſdem contra Plethonem adverſus Ariſtotelem de eſſentia diſputantem.

S. Auguſtini e libello de cognitione veræ vitæ in forma Dialogi.

Gregorii Patriarchæ C P. ad Imperatorem Trapezuntis.

Ejuſdem Apologia in Confeſſionem Marci Epheſii.

Gregorii Hieromonachi Magni Protoſyncelli, & Pneumatici, qui poſtea appellatus eſt Patriarcha, & Romæ ſepultus, Apologia in Epiſtolam Marci Epheſii e variis PP.

Marci Metropolitani Epheſii Eugenici capita Syllogiſtica adverſus Latinos cum reſponſionibus ſapientiſſimi D. Georgii Scholarii factis Conſtantinopoli juſſu Beatiſſimi Patriarchæ D. Gregorii Junioris Confeſſoris.

Sequitur Supplementum Cardin. Beſſarionis juſſu Gregorii Patriarchæ ad ea capita Marci

Ephesii, quæ Georgius Scholarius sine responsione reliquerat.

Epistola Nicolai Papæ V. ad Constantinum Imperatorem Romanorum & Latinorum in Græcum Sermonem conversa a Theodoro Gaza.

Definitio sancti & oecumenici Concilii Florentini cum subscriptionibus Græcorum.

XV. In membr. Typicon Ecclesiasticæ Acoluthiæ, sive forma recitandi divini Officii.

XVI. In membr. Theophili antecessoris institutiones Juris Civilis.

XVII. Beatissimi Theodoreti Episcopi Cyri Curatio Græcarum affectionum, sive Evangelicæ veritatis e Græca Philosophia agnitio.

XVIII. In membr. antiq. Ejusdem Therapeutice Græcarum affectionum.

Ejusdem Historia Ecclesiastica.

Ejusdem de providentia.

XIX. In membr. S. Pauli Apostoli Epistolæ cum Scholiis e diversis Patribus cum Synaxario lectionum secundum Sabbata, & Dominicas in principio.

XX. In membr. Philonis Judæi Tractatus XXIX. quorum primus Sacrarum allegoriarum post Hexahemeron, ultimus de Plantatione Noe. Cod. hic etat Francisci Philelphi.

XXI. In pap. Troparia quæ canuntur in Ecclesia Græca.

Canon paracleticus in Sanctam D. N. Deiparam.

Aristotelis de anima liber primus.

Pollucis Onomastici liber primus ad Commodum Cæsarem

Nicephori Gregoræ Philosophi Protheoria in enarrationem quam ipse composuit in librum Synesii de insomniis, & particula quadam ejusdem enarrationis.

Hephæstionis de metris particulæ quædam.

Phalaridis Epistolæ nonnullæ.

Bessarionis Epistolæ ad filios Plethonis.

XXII. In pap. Homerocentones de Incarnatione Christi compositi a Domina Eudoxia sorore Dominæ Zoes uxoris Monomachi, notata sunt loca Homeri initio versuum, unde illi desumti sunt, & de futuro judicio, seu de secundo adventu nonnulli versus, & Phocylidis Poëtæ carmina in fine. *Hic erratur, ut pluribus dicetur alibi.*

Menandri Sententiæ Monostichæ, sive uno versu conclusæ juxta literas Alphabeti.

Pythagoræa carmina, quæ aurea vocantur.

Emmanuelis Chrysoloræ ad Manuelem Imperatorem Vet. & Novæ Romæ descriptio quædam, & comparatio.

Epistola ejusdem in idem argumentum ad Jo. Chrysoloram. Pyrrhi Epitotarum Regis Epistola ad Publ. Valerium Cos. Romanum, & responsio P. Consulis ad Pyrrhum Regem.

XXIII. In membr. Philonis Judæi de vita Moysis. Ejusdem vita Politici, sive de Josepho. Ejusdem quis sit rerum divinarum heres.

XXIV. In pap. Aristidis orationes nonnullæ, quarum prima in Asclepiadas, ultima Ægyptiaca, finis hujus codicis desideratur.

XXV. In pap. Acta Concilii Florentini ab Act. 1ª. Octob. die 7ª. indict. 2ª. usque ad Act. 6. Sabbati die prima Novembris.

Menexemus, sive de Trinitate Dialogus anonymi, in quo introducuntur Menexemus Cydoniates, Diophanes Gortynius, Laonicus Byzantius.

Ejusdem Anonymi oratio hortatoria ad affinem suum iratum, quia ad secundas nuptias transierat.

Charitonymi Hermonymi demonstratio quod Jesus Christus sit Filius Dei, & unus Deus, nec aliter fieri possit: capita X.

XXVI. Membr. Theodori Presbyteri Monasterii Rhaythu præparatio, & exercitatio volenti discere quanam ratione facta fuerit divina Incarnatio, & dispensatio, & quæ adversus prave sentientes ab Ecclesiæ alumnis dicantur.

Adjecta sunt in fine capita quædam Theologica, & Philosophica, de essentia, & natura, Hypostasi, & personæ differentia, & de accidentibus substantiæ.

Expositio in quinque voces Porphyrii, sine titulo.

Expositio in X. prædicamenta, & alia quædam sine titulo.

Ammonii expositio in quinque voces Porphyrii.

Excerpta quædam Logica, & Physica.

Vita Aristotelis.

Joannis Philoponi scholia in Categorias Aristotelis.

Paraphrasis libri Perihermenias Pselli, excerpta a Constantino Vestarcho, & summo Philosophorum.

De divisionibus opusculum Philosophicum cum tabulis quibusdam ad finem.

XXVII. Membr. Pars lectionarii Græcorum, quo in sacris utuntur a Nativitate Deiparæ, quæ illis est VIII. Septembris usque ad diem XXIV. mensis Junii in nativitate Præcursoris.

Adjiciuntur in fine lectiones diei XI. Novembris.

S. Gregorii Episcopi Nyssæ encomium Sancti Stephani Protomartyris: finis desideratur.

XXVIII. Pap. Stichera, & cantiones sacræ quæ canuntur in Ecclesia Græca, quarum principium & finis desideratur.

XXIX. Pap. Olympiodori commentarius in Ecclesiasten.

Catena SS. PP. Maximi, Olympiodori, Polychronii, Apollinarii, Didymi, & aliorum in Jobum.

XXX. In pap. Collectio sententiarum e Sanctis patribus Helia, Evagrio, Nilo, Marco, Thalassio, cum præfatione Nicetæ.

Otatio ad S. Angelum animæ custodem.

XXXI. In pap. Andreæ Cretensis Hierosol. Episcopi sermo encomiasticus in nativitatem Sanctissimæ Deiparæ.

Ejusdem in exaltationem Venerabilis atque vivificæ Crucis.

Demetrii Chrysoloræ sermo in magnum Demetrium.

Passio Sancti, & gloriosi magni Demetrii.

Martyrium S. Theodori.

S. P. N. Germani Archiep. CP. sermo in Deiparam quando præsentata est in templo tertium annum agens.

Vita & gesta, & aliquot miraculorum narratio S. P. N. Nicolai, Archiepisc. Myræ Provinciæ Lyciæ.

S. P. N. Basilii Archiep. Cæsareæ Cappadociæ encomium in augustam Christi nativitatem.

Ejusdem exhortatorius sermo ad baptismum.

Joannis Chrysostomi in Hypapantem, sive Præsentationem Servatoris, & Deiparæ, & in Simeonem.

Ejusdem in Evangelismum, seu Annunciationem Immaculatæ nostræ Virginis Mariæ.

Demetrii Chrysoloræ demonstratio de veritate miraculi Deiparæ, quod factum est Constantinopoli.

Ejusd. Sermo in Annunciationem Deiparæ.

Miraculum S. magni Martyris Georgii factum ad ipsius imaginem.

Dorothei Metropolitani Mitylenes dissertatio habita tempore incursionis impiorum Agarenorum in Reginam civitatum, sive Constantinopolin, mensis Junii die 13.

Encomium in augustam nativitatem gloriosi Prophetæ, Præcursoris & Baptistæ Joannis.

Commentarius comprehendens aliquot gesta & peregrinationes & consummationem Sanctorum Principum Apostolorum Petri, & Pauli.

S. P. N. & Beatissimi Monachi, & Presbyteri Joannis Damasceni sermo in super gloriosam Transfigurationem Domini Nostri Jesu Christi.

Vita, & acta S. Matris nostræ Irenes Antistitæ Monasterii Chrysobalanti.

S. P. N. Joannis Euchaitæ sermo in Dormitionem Deiparæ.

S. Joan. Chrysostomi encomium in Decollationem gloriosi Præcursoris, & Bapt. Joannis.

Hic liber appellari potest & inscribi sermonatius Græcorum a die VIII. Septembris ad XXIX. Augusti.

PLUTEUS UNDECIMUS.

Scriptores.

I. In membrana vita Sanctorum mensis Novembris, videlicet:

Die 1. Vita, & acta, & aliquot miraculorum enarratio SS. & gloriosorum Anargyrorum Cosmæ & Damiani, prima Novembris.

2. Martyrium Sanctorum Ancyndini, Pegasii, Anempodisti, Aphthonii, & Elpidephori.

3. Martyrium Sanctorum Acepsimæ, Josephi & Aithalæ.

Vita, & acta, & Martyrium SS. & gloriosorum Theophoti Joannicii Magni.

5. Vita, & acta, & Martyrium SS. Christi Martyrum Galactionis, & Epistemes.

6. Vita, & acta S. P. N. Pauli Confessoris Archiep. CP.

7. Martyrium S. Magni Martyris Hieronis, & Sociorum, qui passi sunt in Melitene.

8. Vacat.

9. Vita, & acta, & ascesis Sanctæ Matronæ.

10. Vita, & acta Sanctæ Theoctistæ Lesbiæ.

11. Martyrium Sancti, & Magni Martyris Christi Meoæ Ægyptii.

12. Vita, & acta B. P. N. Joannis Archiep. Alexandriæ cognomento Eleemonos.

13. Vita & acta S. P. N. Joannis Archiep. CP. Chrysostomi.

Post quadragesimam paginam ab initio hujus vitæ, octo quæ sequuntur male conglutinatæ, & inverso ordine sunt positæ: quæ si rectis apicibus literarum recurrant suus lectioni constabit ordo.

Scriptus est hic codex manu Joachimi cujusdam, jussu, & favore honoratissimi inter Hieromonachos Domni Ignatii cognomento Justi, in celebri Monasterio Hodegorum, absolutus fuit anno ab orbe condito 6886. Christi 1378. mense Octobri ind. 1.

II. In membrana. Vitæ Sanctorum mensis Januarii.

Die 18. Vita, & acta S. P. N. Athanasii Archiep. Alexandriæ.

19. Vacat.

20. Vita, & acta B. P. N. Euthymii.

21. Vacat.

22. Hypomnema, seu commentarius in S. Apostolum Timotheum.

23. Martyrium S. Hieromartyris Clementis Ancyræ.

24. Vita, & acta B. Xenæ.

25. Vita S. P. N. Gregorii Episcopi Naz. Theologi.

26. Vita, & acta S. P. N. Xenophontis, & filiorum ejus Arcadii, & Joan.

III. In pap. 27. B. Theodoriti Episcopi civitatis Cyri interpretatio in Prophetam Ezechielem.

Ejusdem interpretatio in Danielem Prophetam.

Ejusdem Therapeutica Græcarum affectionum.

Præmittitur epigramma in laudem auctoris initio libri.

IV. In membr. B. Theodoriti Episcopi Cyri in XII. Prophetas minores, & quatuor majores cum præviis argumentis in eorumdem Prophetias. Adjiciuntur scholia in quædam dicta Ezechielis, & Danielis.

V. Ms. In membr. Ejusdem in Psalmos.

VI. Ms. In membr. Theophylacti Archiep. Bulgariæ interpretatio in quatuor Evangelia excepta ab ipsius ore.

VII. In pap. Enarratio in Epistolas D. Pauli collecta ab operibus Chrysostomi & variorum SS. Patrum excepta ab ore Theophylacti Archiep. Bulgariæ.

VIII. In membr. Theophylacti expositio in quatuor Evangelia.

IX. In membr. Vita SS. mensis Januarii, videlicet:

Fragmentum vitæ cujusdam Sancti cujus vitæ initium abest.

20. Epistola Cyrilli ad honoratissimum Patrem Abbatem Georgium Presbyterum, & Antistitem quiescentem in loco secundum Scythopolim vocatum Veella, sive prologus vitæ S. Abbatis Euthymii.

Vita S. P. N. Euthymii Magni.

Sequuntur vitæ mensis Decembris, id est,

5. Vita, & acta S. P. N. Sabæ.

7. Vita, & acta B. Joannis Episcopi, & Hesychastæ Lauræ Abh. Sabæ.

Mensis Maii.

12. Vita, & acta S. Epiphanii Episcopi Constantiæ civitatis Cypri.

Polybii Episcopi civitatis Rhinocururum, in reliqua vitæ S. P. N. Epiphanii Episcopi civitatis Constantiæ insulæ Cypri.

Ejusdem Epistola ad Sabinum Constantiæ Episcopum.

Sabini Episcopi civitatis Constantiæ Cypri

Epistola ad Polybium Episcopum civitatis Rhinocururan.

Mensis Novembris.

11. Miracula S. Martyris Menæ Ægyptii descripta a Timotheo Archiepiscopo Alexandriæ.

8. Narratio prodigiorum SS. Archangelorum Pantaleonis Diaconi Magnæ Ecclesiæ.

Mensis Julii.

20. Acta Eliæ Thesbitæ, & discipuli ejus Elisæi.

21. Vita S. P. N. Simeonis qui propter Christum cognominatus est Salos, & Jo. Heremitæ conscripta a Leontio Episcopo Neapolis insulæ Cypri.

Mensis Octobris.

29. Vita S. Abrahami conscripta a S. P. N. Ephraim.

S. P. N. Isaac Ascetæ, & Anachoretæ Syri sermo de renunciatione, & Monachica disciplina.

Cassiani Abbatis ad Castorem de institutione & disciplina Cœnobiorum Ægypti, & Orientis.

Mensis Decembris.

Vita & mores sancti, & miraculorum opificis Episcopi Spiridionis civitatis Thrimithuntis provinciæ insulæ Cypri.

Mensis Januarii.

11. Vita, & gesta S. P. N. Abbatis Theodosii Archimandritæ universæ eremi, quæ Sanctæ Christi Dei nostri civitati subjacet, conscripta a Theodoro Episcopo Petrarum ejus discipulo.

Ejusdem vita a Cyrillo composita.

Excerpta quædam e præceptis, sive regulis S. Pachomii.

Epistola Ammonis Episcopi de vita Pachomii, & Theodori.

Epistola Theophili ad Dominum suum dilectum fratrem & consacerdotem Ammonium.

Ejusdem vita S. Pachomii.

De Sancto Theodoro.

De Sylvano.

De fratre sine psalmis dimisso cap. 17.

Joannis Chrysostomi de sacerdotio serm. 6. de incomprehensibili sermones 9.

Excerpta quædam ex historico sermone ab Episcopo quodam habito cum Theodoro Diacono Romano.

Diadochi Episcopi Phocidis Epiri capita, sive sententiæ decem.

Ecloga sententiarum e SS. PP. Basilio, Maximo, Joan. Chrysostomo, & e Theologo, seu Gregorio Nazianzeno. Excerpta quædam ex libris de Theologia quæ ecloga inscribitur.

Jo. Archiep. Constantinopolitani Chrysostomi laus occurentium in Ecclesia, & de modestia in divinis laudibus celebrandis, & in illud *Vidi Dominum sedentem*.

Ejusdem in propheticum dictum Esaïæ, *& factum est in anno, quo mortuus est Ozias Rex*, & adversus prohibentes nuptias demonstratio. Ex quatuor sermonibus Oziæ hic est secundus.

Ejusdem in idem dictum Isaïæ, & quod non oporteat tempus, vel elementum unum prætermittere scripturarum sermo 3.

Ejusdem in primum Paralip. in ea verba; *Exaltatum est cor Oziæ*, & de humilitate sermo 4.

Ejusdem in reliqua Oziæ, & demonstratio, quod juste lepra tactus est, qui indigne thurificavit, quod non licet regibus facere, sed sacerdotibus solis.

Ejusdem Homilia in Seraphim.

Collectanea supradscripta cognominantur Margaritæ Chrysostomi, & manu exarata dicuntur Lucæ Monachi, jussu Isidori sacerdotis, & Antistitis Monasterii S. Joannis anno mundi 6529. indictione quarta Christi anno 1021.

Ejusdem Chrysostomi in salutationem S. Paschatis.

Ejusdem sermones XV. de Pœnitentia, de Jejunio, & Eleemosyna, de Presbyteris, de cruce, deest finis.

X. In membr. Vitæ Sanctorum mensis Decembris.

4. Martyrium Sanctæ Martyris Barbaræ.

5. Vita & disciplina S. P. N. Sabæ.

6. Vita, & acta, & miracula S. P. N. Nicolai Archiep. Myrensis provinciæ Lyciæ.

7. Vita & acta S. P. N. Ambrosii Episcopi Mediolanensis.

8. Vita, & acta S. Patapii.

10. Martyrium SS. & gloriosorum Christi martyrum Menæ, Hermogenis, & Eugraphi.

11. Vita, & acta S. P. N. Danielis Stylitæ.

12. Vita, & disciplina S. P. N. Thaumaturgi Spiridionis Episcopi Trimithuntis.

13. Martyrium SS. & gloriosorum Christi martyrum Eustratii, Auxentii, Eugenii, Mardarii, & Orestis.

14. Martyrium Sanctorum & gloriosorum Christi Martyrum Thyrsi, Lucii, Callinici, Philemonis, Apollonii, & cœtus ipsorum.

15. Martyrium S. Hieromartyris Eleutherii.

XI. membr. Vitæ Sanctorum mensis Decembris eædem ac superiores. In principio, & fine codicis nonnullæ quæ deerant paginæ nova & perita manu suppletæ sunt.

XII. Manuscrip. in pap. Antiphona, & Cantiones Ecclesiasticæ, & Theotocia.

Sancti Ephraim sermo de caritate & compunctione, & de secundo Adventu.

S. Athanasii Symbolum.

Theotocia quædam.

Alia Antiphona sive troparia in diversos Sanctos, & in B. Virginem.

XIII. In pap. Vita Mosis per Philonem, liber primus tantum legitur.

Epistolæ Pselli duæ encomiastica, & Paræuetica.

Luciani imagines, Toxaris de amicitia. Pro imaginibus. Ad ineruditum, & multos ementem libros Rhetorum. Magister. De domo. Herodotus sive Aëtion. Zeuxis, sive Antiochus. De eo quod erraverat in salutando. De morte Peregrini. Fugitivi. Jupiter Tragædus. Platonis Dialogus.

XIV. In memb. Collectio diversarum sententiarum ex sacris, & profanis scriptoribus in cap. distributa, cujus primum inscribitur de vitæ virtute, & malitia.

De rebus ad vitam pertinentibus fabulari-

bus

bus exemplis expofita, ad unumquodque argumentum accommodata a quodam Indiæ A Philofopho hortatu Principis in ipfa regnantis; patria primum lingua, & characteribus exarata, in Græcum vero Sermonem converfa Conftantinopoli juffu immortalis Imperatoris D. Alexii Comneni.

XV. Manufcrip. in pap. Vitæ Sanctorum & laudationes panegyricæ quæ leguntur menfe Septembri.

Andreæ Cretenfis Hierofolymitani Archiep. in ortum Sanctiffimæ Dominæ noftræ Deiparæ, & femper Virginis Mariæ.

Menfis Novembris.

21. S. P. N. Germani Archiep. Conftantinopolitani fermo in Sanctiffimam Deiparam cum oblata eft in Templo tertium annum agens, a parentibus fuis.

Menfis Septembris.

14. Andreæ Cretenfis Archiep. Jerofol. fermo extemporaneus in ornamentum Exaltat. honorabilis, & vivificæ Crucis.

B. Epiphanii Epifcopi Cypri fermo in Baia, five Feftum Palmarum.

Fragmentum Sermonis in Sanctum Nicolaum Epifcopum.

Joan. Chryfoftomi Archiep. Conftantinop. fermo in Synaxin Archangelorum.

Menfis Decembris.

6. Vita & acta & miracula Sancti Nicolai C Archiep. Myrenfis Provinciæ Lyciæ.

8. Vita S. P. N. Patapii.

10. Paffio Sanctorum Martyrum Menæ, Hermogenis, & Eugraphi.

11. Vita, & acta S. P. N. Danielis Stylitæ.

17. Commentarius, five Hypomnema in magnum Prophetam Danielem, & Sanctos tres pueros Ananiam, Azariam, & Mifaël.

20. Martyrium S. Hieromartyris Ignatii Theophori.

21. Martyrium Sanctæ Julianæ, quæ Nicomediæ paffa eft.

Dominica ante Chrifti Natale.

23. Martyrium Sanctorum decem Martyrum. S. P. N. Ephraim Syri fermo in Jofeph.

25. S. P. N. Gregorii Theologi in Sanctum D Chrifti ortum.

Januarii.

6. Januarii ejufdem in S. Lumina.

Ejufdem in Pafcha, & in tarditatem.

Januarii.

1. S. P. N. Amphilochii Epifcopi Iconii in vitam, & miracula S. P. N. Bafilii Archiep. Cæfareæ Cappadociæ.

Februarii.

7. Martyrium S. & gloriofiffimi Martyris Theodori, finis deeft.

Junii.

29. Commentarius comprehendens certa- E mina, peregrinationes, & confummationem Sanctorum & Coryphæorum Petri & Pauli.

Joan. Archiep. Conftantinopolitani Chryfoftomi encomium in Sanctos Apoftolos Petrum & Paulum.

Augufti.

6. Ejufdem Sermo in Transfigurationem D. N. Jefu Chrifti.

Julii.

31. Vita & acta S. Eudocimi.

S. P. N. Germani Archiep. Conftantinopolitani Sermo Hiftoricus in dormitionem Sanctæ Deiparæ.

Augufti.

29. Joan. Archiep. Conftantinopolitani B Chryfoftomi fermo in Decollatione Præcurforis, & de improba muliere.

XVI. In membr. Vitæ Sanctorum, fcilicet:

Menfis Novembris.

25. Vita S. Hiero-Martyris Clementis Epifcopi Romæ Difcipuli S. Apoftoli Petri.

Menfis Januarii.

23. S. Paffio Hieromartyris Clementis Ancyrani.

XVII. In pap. Carmina Sibyllina felecta in lib. 7. digefta.

XVIII. In pap. Theophylacti Archiep. Bulgariæ interpretatio in Evangelium Matthæi & Joannis.

Menfis Decembris.

XIX. In pap. 6. Vita & acta S. P. N. Nicolai Archiep. Myræ Lyciæ Thaumaturgi.

Menfis Septembris.

20. Vita & Martyrium S. Euftathii, & uxoris Theopiftes, & filiorum eorum Agapii & Theopifti, finis deeft.

Dialectica quædam de genere, & fubftantia, deeft principium.

Procemium in verfionem cujufdam S. Thomæ Aquinatis e Latino in Græcum.

XX. In membr. Vitæ Sanctorum.

Menfis Septembris.

1. Vita & acta S. P. N. Simeonis Mandritæ.

2. Paffio S. Martyris Chrifti Mamantis.

3. Paffio S. P. N. Aothimi Epifcopi Nicomedienfis, qui paffus eft fub Maximiano.

4. Paffio S. P. N. Babylæ Archiepifcopi Antiocheni, qui paffus eft fub Numeriano impio.

5. Narratio peculiaris de prodigio quod factum eft a Michaële Archangelo in Chonis.

6. Martyrium Sanctorum Martyrum Eudoxii, Nomyli, Zenonis, & Macarii.

7. Paffio S. & gloriofi Martyris Sozontis.

9. Martyrium S. Severiani.

10. Martyrium Sanctarum Mulierum Menodoræ, Metrodoræ & Nymphodoræ.

11. Vita & acta & agones S. Matris noftræ Theodoræ Alexandrinæ.

12. Paffio S. Martyris Autonomi.

13. Acta, & confummatio S. Cornelii Centurionis.

15. Martyrium S. Megalo-Martyris Nicetæ.
16. Martyrium S. Martyris Euphemiæ.
17. Martyrium Beatarum Mulierum Sophiæ & trium Filiarum ejusdem, Fidei, Spei, & Charitatis.
19. Passio Sanctorum Martyrum Trophimi, Sabbatii & Drymedontis.

PLUTEUS XII.

I. Msc. membr. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Epistolæ num. 183. quarum prima ad Volusianum; ultima inscribitur Gesta Augustini, quando Successorem sibi elegit, cum tabula Epistolarum in principio. Codex scriptus manu Joan. Francisci Martii Geminianensis.

II. In memb. Ejusdem opera varia, quorum primum de fide, & operibus, ultimum libri 4. contra Cresconium Grammaticum, & Donatistam. Codex scriptus manu Alexandri Verrakani an. 1491.

III. In membr. Ejusdem opera varia quorum primum, libri tredecim Confessionum, ultimum exhortatio ad quemdam Comitem carissimum sibi.

IV. In membr. Ejusdem opera varia, primum in septem libros divinarum scripturarum; ultimum contra Epistolam Parmeniaoi, libri quatuor. Scriptus est hic codex an. 1490. manu Alexandri Verrakani anno 1491.

V. In membr. Ejusdem opera varia, primom libri duo de Academicis, ultimum de origine Hæresum.

VI. In membr. Ejusdem varia, primum cootra perfidiam Arianorum, ultimum de diversis quæstionibus, prævia tabula.

VII. In membr. Ejusdem opera varia primum retractationum libri duo, ultimum cootra Epistolam Parmeniani.

VIII. In membr. Ejusdem contra Julianum hæreticum Pelagiaoistam libri VI. & Epistola ad Valentinnm Hunc codicem scripsit Ant. Sinibaldus anno 1491.

IX. In membr. Ejusdem de Sancta Trinitate libri quindecim, & super Genesim ad literam libri duodecim. Codex scriptus Florentiæ anno 1438. pro Serenissimo Matthia Rege Hungariæ.

X. In membr. Ejusdem varia. Quæstiones super Genesim, & de Assumptione B. M. V. quibus ingeruntur:

Philonis Judæi quæstionum, & solutionum in Genesim libri. Eusebii Conradi Mediolanensis Canonici Regularis Congregationis Lateranensis ad Sixtum IV. Pontif. pro auferendo de Ecclesia errore scribentium S. Augustioum fuisse Eremitam. Possidii Calamensis Episcopi de vita, & moribus S. Augustini Hipponensis Episcopi, quocum annis fere quadraginta vixit.

Hunc codicem scripsit Florentiæ Antoo. Sinibaldus anno 1489. pro Seren. Matthia Rege Hungariæ.

XI. In membr. Ejusdem Commentarius in Evangelium sancti Joannis scriptus manu Joan. Francisci Martii Geminianensis sumtibus magnifici Laurentii de Medicis.

XII. In membr. Ejusdem de Civitate Dei, lib. viginti-duo cum præfatione, & tabula in principio.

Incerti authoris historia de operibus, & virtutibus sancti Augustini. Codex scriptus anno 1465. manu Gandulphi de Abbatibus, Civis, & Nor. Mutinensis.

XIII. In membr. Ejusdem opera varia, primum Homiliæ L. ultimum contra Epistolam Manichæi, quam vocant fundamentum.

Quæstiones, & sancti Augustini solutiones, præeunt Epistolam Manichæi.

XIV. In membr. Ejusdem Sermones LXXXIV. primus de Cantico novo, ultimus de sancto Vincentio scripti Florentiæ anno 1491.

XV. In membr. Ejusdem opera varia, quorum primum de verbis Domini, ultimum de Confessione.

XVI. Membr. Ejusdem de Civitate Dei libri XV. cum tabula in principio, & Retractatione in fine.

XVII. Membr. antiq. Ejusdem liber qui inscribitur liber de Civitate Dei sancti Augustini Episcopi.

Hic codex olim fuit ad usum Petri de Medicis Cosmi filii.

XVIII. Membr. Ejusdem libri de Civitate Dei recogniti anno 1558. per fratrem Carolum Sparancolum coadjutorem Reverendissimi Domini Inquisitoris, Domini Alexandri de Macchiavellis.

XIX. In membr. Ejusdem libri de Civitate Dei ad Marcellinum Episcopum contra Paganos, olim ad usum Petri de Medicis Cosmi filii.

XX. In membr. Ejusdem libri de Civitate Dei prævia retractatiooe, & cum tabula ad finem.

XXI. In membr. Sancti Augustini Episcopi de Civitate Dei libri viginti-duo præ via retractatione, & antiqua pictura ejusdem S. Episcopi. Codex venerandæ majestatis, & characteribus Longobardicis scriptus: in fronte cujus legitur: Hunc vetustum, emendatumque librum Augustini de Civitate Dei: cætera desiderantur.

XXII. In membr. Ejusdem opera varia, primnm de Trinitate libri quindecim, ultimum ad juvenes super illa verba: *Mulierem fortem.*

Alcuini Levitæ ad Carolum Imperatorem Augustum de Trinitate libri tres. Inseruntur post libros Augustini de Trinitate. Invocatio, & confessio ineffabilis Trinitatis, misericordiæ imploratio, & gratiarum actio.

Fidei Catholicæ recapitulatio per interrogationes & responsa.

XXIII. In membr. Ejusdem S. Augustini Confessionum libri tredecim.

Joannis Chrysostomi de pœnitentia & reparatione lapsi.

Ex Origene Presbytero excerpta varia.

S. Hieronymi de virginitate ad Eustochinm.

Miracula de B. V. Matre D. N. & Imaginibus aliorum Sanctorum.

S. Augustini liber Soliloquiorum.

Fratris Ægidii collationes.

S. Bernardi liber de interiori homine.

Ejusdem Sermo in Nativit. B. M. V.

S. Augustini Manuale, sive speculum.

Sibyllæ Erytreæ Prophetia cum notis.

Ex S. Hieronymi Commentario in Danielem. Liber olim ad usum. Colluccii Pierii de Stignano.

XXIV. In pap. Ejusdem S. Augustini Confessiones.
Contra quinque hæreses, incerti auctoris.
De definitionibus rectæ fidei.
Speculum Ecclesiæ, seu de mysteriis Sacrosancti sacrificii, & vestium Sacerdotalium.
XXV. In membr. S. Augustini opera varia, primum de quantitate animæ, ultimum de bono conjugali.
XXVI. In membr. Ejusdem opera varia, primum contra Manichæos, ultimum Epistola ad Macedonium.
XXVII. In membr. antiq. Ejusdem opera varia, primum de recta fide ad Julianum Comitem, ultimum de Mendacio.
Innocentii Papæ III. libellus de contemtu Mundi.
S. Bernardi Abbatis rhythmus de contemtu mundi.
Ejusdem Innocentii Papæ Decretalis de summa Trinitate & fide Catholica.
Opusculum incerti authoris, cur Psalmista inscripserit nullum diei tertiæ Psalmum; ad calcem cujus sequitur Tract. de irregularitate sine nomine authoris, finis desideratur.
XXVIII. Membr. Ejusdem S. Augustini opera varia, primum de Doctrina Christiana, ultimum de Incarnato Verbo ad Januarium.
XXIX. In pap. Ejusdem libri quindecim de Trinitate cum Retractatione.
XXX. In pap. Anonymi flores excerpti ex libris S. Augustini de Civit. Dei, & manu Willhelmi Eboracensis de Anglia exarati.
XXXI. In membr. Anselmi Cantuariensis Archiep. de concordia præscientiæ, & prædestinationis, & gratiæ Dei cum libero arbitrio. Monologion, Proslogion, Responsa pro insipiente; de veritate; de libertate arbitrii; de casu diaboli; de conceptu virginali & originali peccato: de processu Spiritus Sancti; de Sacrificio: de Incarnatione Verbi, & de similitudinibus.
Joann. Presb. Damasceni traditio certa orthodoxæ fidei, capita 100. a Burgundione Judice cive Pisano Domino Eugenio Papæ de Græco in Lat. translata.

PLUTEUS DECIMUS-TERTIUS.

AUCTORES.

I. II. III. Mss. in membr. D. Aurelii Augustini Episcopi Hipponensis explanatio super Psalmos Davidicos tomis III.
Primus continet explanationem a Psalmo primo ad quinquagesimum. Secundus a quinquagesimo ad centesimum. Tertius a centesimo usque ad quinquagesimum subsequenter.
Primus & tertius eadem manu exarati sunt, secundus habet in fine hanc adnotationem, videlicet:
Explicit pars secunda Psal. B. Augustini Episcopi scripta manu Sigismundi Comitis Palatini de Carpo. Per magnificum ac potentem Dominum Laurentium Petri de Medicis ac hæredum suorum anno a Nativitate Domini nostri Jesu-Christi MCCCCLXXXXI. die vero penultima Februarii Florentiæ.

IV. Membr. antiq. Aurelii Augustini Episcopi, pars prima in Psalmos sine præfatione, in fine, scriptum alia manu, legitur: Augustinus super tertia parte Psalterii librariæ S. Laurentii de Florentia de hereditate Presbyteri Laurentii de Castello.
V. Membr. Aurelii Augustini Episcopi opera quæ sequuntur, nempe: De Musica libri VII. De Baptismo libri VII. De Baptismo parvulorum libri III. De unico Baptismo. Super Genesim ad literam imperfectus.
Gesta habita cum Fortunato Manichæorum Presbytero.
Epistola ad Sixtum Presbyterum contra Pelagianos, in fine hujus Epistolæ legitur anno Sal. MCCCCLXXXXI. mensis Maii opus hoc celeberrimum Florentiæ absolutum est, die autem Lunæ, hora vero diei XII. Laus, honor, &c.
Sequitur D. Augustini Philosophi acutissimi de decem Categoriis ad filium Adeodatum.
VI. In membr. Aurelii Augustini Episcopi opera quædam, scilicet:
Sermones de verbis Domini super libros trium Evangelistarum.
De Dogmatibus Ecclesiasticis capita LIII.
De Agone Christiano.
De perfectione Justitiæ.
De duabus animabus.
Contra mendacium.
De mendacio.
De fide, & operibus.
De litera, & spiritu ad Marcellum.
VII. Membr. S. Augustini Episcopi opera quæ sequuntur, videlicet:
Liber disputationum contra Faustum Manichæum.
Hypomnesticon contra Pelagianos & Cælestianos.
De prædestinatione disputatio contra eosdem.
Ad Optatium disputatio quam habuit cum Feliciano.
De opere Monachorum.
In fine legitur anno Sal. MCCCCLXXXXI, opus hoc celeberrimum Florentiæ absolutum est die Jovis, & V. mensis Maii, hora vero diei XXI.
VIII. Membr. S. Augustini Episcopi Sermones varii, primus de Nativitate D. N. Jesu-Christi. Ultimus de Dedicatione Ecclesiæ. In fine: Johannes Franciscus Martius Geminianus pro magnifico viro Laurentio de Medicis feliciter transcripsit.
IX. In membr. Liber S. Augustini de speculo animi, seu Manuale cum oratione in libro Soliloquiorum.
S. Anselmus de consideratione humanæ miseriæ.
X. Membr. Scriptum super Job fratris Alberti Theutonici de Ordine Fratrum Prædicatorum.
XI. In pap. Compendium Theologiæ quod vulgo adscribunt Alberto Magno.
XII. Membr. Odiporicum Ambrosii doctissimi, & eloquentissimi Sanctæ Camaldulensis Eremi Prioris, & ejusdem Ordinis Generalis.
XIII. Membr. Amatus de ira Dei, & Antichristo: opus compositum Florentiæ anno 1461. cum Epistola nuncupatoria ad universos Christi Fideles.
XIV. Membr. Orationes variorum, nempe;

Antonii Puccii, Cam. Apostolicæ Clerici oratio habita in IX. Sessione Sacrosancti Concilii Lateranensis nonis Maii, (ubi de Ecclesiæ Majestate, ac privilegiis, paceque ac pietate in pristinum reducendis) ad Leonem X. Pont. Max. Prima pagina quæ principium orationis continebat post nuncupatoriam Epistolam, mala manu sublata est. In fine: Joannes Antonius de Pandulphis de Bononia scripsit.

Ruinagie Jurisconsulti, & Oratoris Placentini Oratio gratulatoria pro Assumtione Leonis X. ad Cathedram S. Petri. De tyrannide Ducis Maximiliani adversus Placentiam cum versibus in principio ad Leonem X.

Baldasaris Rasini Legum Doctoris, Equitisque aurati oratio de celeberrimis Francisci Sforziæ Vicecomitis invictissimi Ligurum Ducis laudibus, Ticinensem apud Academiam in Sacro B. Francisci delubro feliciter habita.

XV. Mf. pap. Flores excerpti ex libris S. Augustini de Civit. Dei. Tractatus de amore Spiritus-Sancti per L. Theoremata distinctus, editus a Fr. Augustino de Ancona Fratrum Eremitarum Ordinis S. Augustini. Hujus fortasse erunt flores prædicti.

XVI. Membr. S. Athanasii Episcopi Alexandrini contra Hæreticos lib. VIII.

Ejusdem Epistola ad Epictetum Episcopum Corinthiorum.

Epistola ad Episcopos per Africam constitutos.

Epistola Synodica de veræ fidei Regula, pro qua persecutionem patiebatur, Liberio Papæ directa, cum responsione Liberii ad Athanasium.

Epistolæ duæ, ad Felicem Pontif. Successorem Liberii prima: altera ad Marcum Pontificem, & hujus ad Athanasium responsio.

Capitula S. Cyrilli, & responsiones Theodoriti Episcopi Cyri, prævia Epistola ejusdem Cyrilli ad Enoprium, & præfatione.

Epistolæ duæ S. Cyrilli ad Successum Episcopum Isauriæ.

Allocutio in Ecclesia post allocutionem P. Pauli.

Epistola rescripta ad Carthaginense Concilium.

Epistola Joannis Antiocheni ad S. Cyrillum cum responsione Cyrilli ad Joannem.

Epistola S. Procli CP. urbis Episcopi adversus Hæreticos, & Nestorianorum pravitatem, ad Armenios destinata, interprete Dionysio eodem, qui S. Cyrilli capitula & Epistolas est interpretatus.

Epistola Venerab. P. N. Brunonis ad Rodulphum cognomento Viridem Ecclesiæ Rhemorum prius præpositum, ac postea ejusdem Archiepiscopum civitatis.

Jamblichus Philosophus ad Joh. Laur. de Med. Cardinalem.

Liber de Teleutelogio editus ad gloriam invictissimi, & illustris herois Domini Caroli Ducis Calabriæ Primogeniti Serenissimi Principis Domini Roberti Jerusalem, & Siciliæ incliti Regis, finis desideratur.

PLUTEUS DECIMUS-QUARTUS.

SCRIPTORES.

I. In membr. Homiliæ, sive Sermones SS. Ambrosii, Augustini, Leonis, Joannis Chrysostomi, Maximi, Severini, Fulgentii, Hieronymi, Isidori, quæ legebantur in Ecclesia ab Adventu Domini usque ad Sabbatum majoris Hebdomadæ. Leguntur in corpore Epistola S. Leonis Papæ de Incarn. Domini ad Flavianum, & miracula S. Joannis Evangelistæ excerpta ex Historia Ecclesiastica.

II. In membr. antiq. S. Ambrosii Episcopi Mediolanensis Commentarius in Epistolas S. Pauli Apostoli.

III. In membr. Ejusdem Commentarius in Evangelium Lucæ lib. X. de Officiis lib. III. de vita & ordinatione Clericorum lib. I.

IV. In membr. Ejusdem de Paradiso liber unus, de Caïn & Abel libri duo, de Abraham liber unus, de Isaac & natura animæ liber unus, de bono mortis liber unus, de Esaü & fuga sæculi liber unus, de Jacob & vita beata libri duo, de S. Joseph liber unus, de benedictionibus Patriarcharum liber unus, Apologia David liber unus, de vinea Nabuthæ & Achabi liber unus, de utilitate jejunii, de lapsu Virginis, de corruptione Virginis, de tribus quæstionibus Salomonis, de pœnitentia contra Novatianos libri duo.

V. In membrana. Ejusdem de Sacramento Dominicæ Incarn. de Mysterio Paschæ, de vita beata, de tripartita tentatione, de Salomone, de conflictu vitiorum, de obitu Satyri, de Resurrectione, de Gestis in Ecclesia Mediolan. Epistola ad Eugenium Imperatorem. Relatio Aquileiensis Concilii ad Valentinianum & Theodosium, & quædam aliæ ad eosdem Epistolæ. Expositio in Psalmum XII.

VI. Membr. Ejusdem Epistolæ X. de fide ad Gratianum libri quinque, ad eumdem de Spiritu Sancto libri tres, & de Incarnatione Domini liber unus, de fide ad Petrum, de Initiandis.

VII. In membraria. Fratris Bartholini, sive Bartholomæi de S. Concordio de Pisis Ordinis Fr. Prædicatorum Summa casuum ad conscientiam spectantium, ordinata per regulam alphabeti. Subjecta est tabula rerum, & Auctorum in opere citatorum, & explicatio breviaturarum.

VIII. Membr. S. Ambrosii Epistolarum libri septem, de utilitate jejunii, de tribus quæstionibus Salomonis, de corruptione Virginis, de ejusdem corruptore, de ejusdem lapsu

Origenis expositio in Genesim, & reliquos libros usque ad Regnorum.

IX. In membrana. S. Ambrosii varia, nimirum expositio super Psal. 118. *Beati immaculati*, De Virginibus libri tres, de Viduis alii tres, de vocatione omnium gentium duo.

X. In membrana. Ejusdem Epistolarum libri septem, Sermones varii prævia tabula.

XI. In membr. Ejusdem ad Eugenium Pont. de consideratione liber.....

XII. In membr. Fr. Baptistæ Mantuani Carmelitæ Theologi, de sacris diebus carmen Heroïcum ad Leonem X. Pont. Max.

XIII. In pap. Bernardi Lavignetæ Vasconis natione, patria Bearnensis, tractatus Theologicus exponens chartam navigatoriam B. Damasceni in qua passus est, quæ Charybdis dicitur, adversus eos qui dicunt Christum non assumsisse naturam humanam.

XIV.

XIV. In membr. Fr. Augustini de Roma Ord. Eremit. S. Augustini, de Sacramentis Tractatus in quatuor partes distributus: in prima agit de Sacramento Unitatis Christi & Ecclesiæ, in secunda, de Christo capite Ecclesiæ, & ejus inclyto principatu: in tertia, de principatu Papæ, & potestate Summi Pontificatus, quam Christus reliquit in terris Petro & Successoribus ejus, in 4°. & ultimo de caritate Christi erga Electos & ejus infinito amore ad magnum & præstantissimum virum Carolum de Malat..

XV. Ant. in membr. Anicii Manlii Severini Boëtii de Trinitate. De consolatione Philosophiæ, in principio nonnullæ literæ exesæ sunt.

XVI. Impr. in pap. 1514. & XVII. Impr. in membr. 1514. Balthasaris Fidelis, Archiep. Modoetiensis, de prærogativa S. Joan. Baptistæ ad Leonem X. Pont. Max.

XVIII. In membr. D. Bernardi Abb. expositio in Cantica.

F. Pauli quondam de Celano Casenovæ Monachi Minimi, liber de Gestis B. Placidi.

S. Bernardi Epistolæ quædam, de diligendo Deo, de vita solitaria ad Fratres de Monte Dei, de gradibus virtutum & vitiorum, & alia parva opuscula.

XIX. In pap. Fr. Ptolemei de Luca Ordinis Fratrum Prædicatorum. Historia Ecclesiastica ad Guillelmum de Bajona, S. R. E. Cardinalem; a Christo primo omnium Pontifice ad Eugenium IV.

XX. In pap. S. Athanasii contra Gentiles libri duo ab Ambrosio Monacho in Latinum conversi.

Leonardi Justiniani de vita B. Nicolai ad Laurentium Fratrem Venetiarum Episcopum.

S. Joan. Chrysostomi Homiliæ 8. de laudibus S. Pauli Apostoli, præviis quibusdam Damasi versibus in laudem S. Pauli.

XXI. Antiq. in membr. S. Ambrosii expositio in Psalm. 118.

Decreta quædam & privilegia Cœnobii Zellacensis per Rodomundum Æduorum Episcopum compilata ad preces Widonis hujusce Cœnobii Abbatis.

XXII. In membr. Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis de Virginibus. Adhortatio viduitatis, adhortatio Virginitatis. In Epist. ad Romanos. De Trinitate. Epistola ad Ecclesiam Vercellensem de vita, & honore Sacerdotis.

Codex exscriptus ex exemplari Manbiæ Regis Hungariæ & Bohemiæ anno 1489.

XXIII. In membr. Ejusdem Hexameron de Paradiso liber unus, de Caïn, & Abel libri duo, de Sacramento Baptismi, de Mysteriis & Sacramentis, de Virginibus ad Marcellinam sororem libri quatuor, in Epistolam ad Romanos.

PLUTEUS DECIMUS-QUINTUS.

Scriptores.

I. MS. In membr. Biblia sacra cum præfationibus Hieronymi inverso ordine conscripta.

II. In membr. Petri Rigæ expositio brevis Historicorum sacræ scripturæ, sive Aurora, versibus partim elegis, partim hexametris Leonini Generis juxta literalem, & allegoricum sensum: post tertium Regnorum Cantica cum comment. ad marginem soluta oratione.

III. In membr. Biblia sacra minutissimo charactere exarata cum præfationibus S. Hieronymi, & interpretationibus nominum Hebræorum in fine.

IV. In membr. Biblia sacra perexiguo charactere exarata cum præfationibus S. Hieronymi, & interpretatione nominum Hebræorum.

V. In membr. Biblia sacra exiguo charactere exarata cum præfationibus, &c. ut supra.

VI. In membr. Biblia sacra cum præfationibus, ut supra.

VII. In membr. Biblia sacra cum præfation. &c. Desunt pauca in fine ad interpret. nominum Hebræorum.

VIII. In membr. Biblia sacra cum præfationibus S. Hieronymi.

IX. In membr. Biblia sacra cum præfationibus S. Hieronymi, & interpret. nominum Hebræorum in fine.

X. In membr. Biblia sacra inverso ordine cum præfat. S. Hieronymi.

XI. In membr. Biblia sacra cum Genealogia ab Adam usque ad Jesum, sive compendio sacræ scripturæ, & præfatione Hieronymi.

XII. In membr. Biblia imperfecta in quibus habentur Pentateuchus, Josue, Judicum, Regnorum 4. Parabolæ Salomonis, Ecclesiastes, Cantica, Sapientia, Ecclesiasticus cum præfatione Paralipomænon in fine.

XIII. In membr. Biblia imperfecta quæ continent Pentateuchum, Josue, Judicum, Ruth, Regnorum IV. Isaiam, Jeremiam, Baruch, Threnos, Ezechielem, Danielem, XII. Prophetas minores.

XIV. In membr. Biblia imperfecta, in quibus habentur Pentateuchus, Josue, Judicum, Ruth, Regnorum IV. Paralipomenon duos.

XV. In membr. Biblia imperfecta, quorum primus tomus continet Pentateuchum sine præfatione Hieronymi, Josue, Judicum, Ruth, Regnorum IV. Paralipomenon, & prologum in Tobiam.

XVI. In membr. Secundus tomus incipit a Tobia usque ad Maccabæos.

XVII. In membr. Tertius habet Evangelia cum reliquis novi Testamenti libris; initio vero repetitum est Psalterium David elegantissimis iconibus auro, minioque picturatis.

XVIII. In membr. Biblia imperfecta in quibus habentur Pentateuchus sine prologo Hieronymi, Josue, Judicum, Ruth, Regnorum, Paralipomenon, Parabolæ Salomonis, Ecclesiastes, Cantica, Sapientia, Ecclesiasticus.

XIX. In membr. Biblia imperfecta, quæ continent Pentateuchum cum præfationibus, Josue, Judicum, Ruth, Regnorum, Isaiam, Hieremiam, Threnos, Ezechielem, Danielem, XII. Prophetas minores, & psalterium.

XX. Impr. in pap. Vetus Testamentum secundum LXX. Latine redditum & ex auctoritate Sixti V. Pont. Max. editum, & a Flaminio Nobilio linguæ utriusque perito notis illustratum. Impressum Romæ in edibus Populi Romani anno 1588. apud Georgium Ferrarium. Additus est in fine index dictionum, & locutionum Hebr. Græc. & Lat. quarum observatio non inutilis visa est futura. Antonius Card. Carafa Bibliothecarius ipsi Sixto dicavit.

PLUTEUS DECIMUS-SEXTUS.

AUCTORES.

I. In membr. S. Bernardi Abbatis Clarevallensis opera. I.
De consideratione ad Eugenium Papam libri V.
De gratia, & libero arbitrio.
De diligendo Deo.
De XII. gradibus humilitatis.
De XII. gradibus superbiæ.
In laudibus Virginis Mariæ.
De præcepto, & dispensatione.
De interiore homine.
De amore Dei.
Apologia.
De Planctu B. M. V. in morte sive Passione Christi.
De miseria humana.
De laudibus novæ militiæ.
Homilia super Evangelium *Duo ex discipulis ibant.*
Speculum Monachorum.
Bellum inter Hierusalem, & Babylonem.
Aliud bellum quomodo eripitur anima a vitiis.
Aliud bellum de perfectione servorum Dei.
Pugna inter Regnum Christi, & Diaboli.
Sermo in Parasceven de admirandis beneficiis humanæ redemptionis.
De interiori domo ædificanda.
De quatuor gradibus ascendentibus in vitam contemplativam & postea in gloriam.
De contemplatione Jesu Christi.
De nundinis animæ.& quinque Regionibus.
Sermo de octo beatitudinibus per modum Dialogi.
Epistola de Macabeis.
Sermo de sancta humilitate.
Epistola ad canonicos Lugdunenses de conceptione B. M. V.
Homilia super illud *cum factus esset Jesus annorum* 12.
De passione Domini in VII. horis Canonicis meditanda.
Octo puncta mediantibus quibus pervenitur ad perfectionem vitæ spiritualis.
Liber de coelesti gloria, ad quam festinare debemus.
Speculum Monachorum in capitulo.
Laus de Deo Jesu Christo.
Admonitio quam facit moriens monachis suis.
II. Membr. S. Bernardi Abbatis liber Epistolarum, quas sequuntur sermones XVIII. quorum primus de S.Johanne Baptista, ultimus in S. Stephanum Protomartyrem cum tabula in principio.
III. In pap. S. Bernardi Abbatis opuscula quædam, scilicet:
De consideratione ad Eugenium Papam III.
De vulnerata caritate.
De amore Dei.
Stimulus amoris in Deum.
De amore Dei.
De excellentia & utilitate orationis.
Admonitio quomodo se habeat Monachus in omni tempore.

Quomodo in pace vera obdormit anima & requiescit.
Vita quam dedit cuidam Monacho ad bene religioseque vivendum. Sermo in diebus quadragesimæ de peregrino & mortuo,& crucifixo.
Sermo in cœna Domini de Baptismo & Sacramento altaris & ablutione pedum.
Oratio utilis & devota.
Sermo in conversione S. Pauli Apostoli.
Sermo in Annunciatione Dominica, in Sabbato tertio quadragesimæ, de adultera & Susanna & B. Maria.
Sermo in obitu Umberti sui dilectissimi Monachi.
De spirituali pugna Regni Christi, & Diaboli.
De gradibus humilitatis.
De gradibus superbiæ.
Sermones de Psalmo XC.
Opus IV. Homiliarum super illud Evangelium, *Missus est Angelus*, quibus adnectitur,
Sermo Domini Gaufredi Abbatis immediati successoris S. Bernardi in anniversario S. Bernardi de magnificentiis S. Bernardi & sequentia in honorem S. Bernardi Abbatis.
IV. Membr. Sancti Bernardi Abbatis expositio super Cantica Cantic. Salom. & meditationes summe utiles omni homini, sed maxime Religioso.
In fine legitur anno Sal.MCCCCLXXXXI. & die quinta mensis Novembris hoc præclarum opus Ruri apud Florentiam absolutum est, die autem Sabbati hora vero diei XVIII. Liber Laurentii Medicei.
V. Membr. antiq. Venerabilis Bedæ Presbyteri super editionem secundam Donati Grammatici Urbis Romæ.
Aimerici ars Lectoria, sive de quantitate Syllabarum ad Episcopum Ademarum.
Semiolus de primis syllabis.
Priscianus de accentibus.
Scripta alia manu. Interpretationes vocum tum Hebraïcarum, tum Græcarum, ex sacris literis, SS. PP. & externis juxta alphabetum.
Glossæ de canone Apostolorum.
VI. Membr. Bedæ Presbyteri expositio in Evangelium Lucæ ad Dominum, Beatum, & nimium desideratissimum Accam Episcopum, prævius Epistolis duabus quarum prima Accæ, altera Bedæ.
VII. Membr. Bedæ Scoti expositio super actus Apostolorum, Apocalypsim, & Epistolas Catholicas ad Accam Episcopum.
VIII. Membr. antiq. Liber Sacramentorum (non ille S. Gregorii) cui præmittitur Kalendarium cum titulo, Martyrologium Bedæ Presbyteri.
IX. Membr. Venerabilis Bedæ Presbyteri expositio super Acta Apostolorum, Apocalypsim, & Epistolas canonicas.
Ejusdem expositio Tabernaculi, & vasorum ejus, ac de vestibus sacerdotum, libris tribus.
X. Membr. antiquissimus. Bedani Presbyteri liber commentariorum super Marcum & Lucam prævio indice Evangeliorum, quæ per annum leguntur, & indice capitum Evangelii Marci in fine quorum legitur: Iste liber est Monasterii S. Petri de Mosceto Ordinis Vallis Umbrosæ; in fine nova manu suppleta sunt quæ deerant.

XI. Pap. Acta in Concilio Basileensi ab anno 1438. usque ad ann. 1444. seu secunda pars gestorum sacri Basileensis Concilii: incipit a collectione XIII. & desinit in XX. script. manu Grof. de Pineto.

Epistola clarissimi viri N. de Cusa, postea meritis suis Cardinalis S. Petri ad vincula, ad Julianum Cardinalem S. Sabinæ: suo loco reponenda est.

XII. Pap. Decreta Basileensis Concilii sessionibus XLIII. Sequuntur decreta quædam prætermissa ab exscriptore in præcedentibus sessionibus.

Tractatus almæ Universitatis Cracoviensis super auctoritate sacrorum Generalium Conciliorum, universalem Ecclesiam repræsentantium, adhæsionem per ipsam Universitatem factam sacro Basileensi Concilio, & S. P. N. Felici Papæ V. continens, ad Episc. Cracoviensem Universitatis Studii Cracoviensis Cancellarium.

Tractatus Domini Panormitani.

Copiæ Bullarum Papæ Felicis V. quarum una ad Regem Franciæ Carolum, altera ad futuram rei memoriam.

Prima incipit *superioribus diebus*: altera *qui ad Ecclesiæ tranquillitatem*.

Breve compendium contra partialem conclusionem Præsidentium olim Eugenii, & sibi faventium, quod ab aliquibus dicitur Parvum Decretum.

Responsio data Legatis Papæ de authoritate cujuslibet Concilii Generalis super Papam, & quoslibet fideles, quodque sine consensu Concilii non potuit dissolvere Basileense Concilium Dominus Eugenius Papa IV.

Decreta Conc. Constantiensis anni 1417. de conciliis generalibus, & provisione erga futura schismata; conclusiones extractæ de tractatu Nicolai de Cusa, de præsidentia Concilii, & alia adversus Eugenium.

Compendium quoddam pro justificatione Concilii Basileensis contra Eugenium.

Deliberatio, & consilium studii Viennensis super consultatione Reverendissimi in Christo Patris & Domini Archiepiscopi Salzeburgensis, necnon Apostolicæ Sedis Legati, & alia excerpta adversus Eugenium, in quibus justificationes depositionis factæ per sacrum Basileense Concilium, & quædam de consiliis Universitatum Viennensis, Erfordiensis, Coloniensis, Cracoviensis, Lipsiensis.

Tract. sine nomine quod sacrum Generale Concil. Basileense non sit traslatum vel dissolutum.

Justificationes Depositionis olim Eugenii a Papatu, factæ per sacrum Basil. Concilium.

XIII. Pap. Acta contra Concil. Basileense, ubi primo:

De Conciliis generalibus celebrandis, & provisione adversus futura schismata.

Bullæ tres D. Martini Papæ V. de præsidente D. Sancti Angeli in Concil. Basil. tunc futuro.

Bulla Eugenii IV. ad Card. S. Angeli super confirmatione Legationis suæ in Alemaniam, ac etiam super ordinatione Concilii Generalis.

Sequuntur ea, quæ per Legatum Concilii sunt ad partem proposita coram S. P. N. summo Pontif. & sacro Collegio Cardinalium.

Eugeniana pro dissolutione Concilii Basileensis.

Literæ II. Concilii Pragensis ad Sigismundum Rom. Regem.

Literæ II. cujusdam sacerdotis, & prædicatoris civit. Pragensis.

Copiæ part. .... Ambasiatorum Concilii existentium apud Serenissimum Regem Francorum.

Regis Angliæ ad Concilium, & ad D. summum Pontificem, & ad Imperatorem literæ.

Philippi Ducis Flandriæ ad Concilium Epistola & ad Patres. Ferdinandi Hispan. Regis ad Card. S. Angeli Hispanice.

Cedula data Cardinalibus Commissariis ex parte Oratorum electorum Imperii.

Litera scripta de Basilea D. Cardinali Ursino.

Bulla D. Eugenii, per quam statuit Concil. Basileense celebrari sub præsidentibus suis.

Capitula, conventiones, & pacta inita, & firmata inter Eugenium, & Procuratores Serenissimi Sigismundi Romanorum Regis.

Litera Regis Romanorum ad D. N. Papam.

Juramentum Oratorum præstitum Domino nostro in Consistorio publico.

Advisamenta Sessionis die XVIII. Decembris Basileæ per quinque puncta subsequentia facta.

Litera scripta Card. Ursino per Regem Romanorum.

Copia cujusdam literæ Missæ de Basilea.... Ducis Burgundiæ.

Litera missa D. de Ursinis per Cardinalem S. Angeli.

Litera missa per Dominum S. Angeli Domino Imperatori.

Consilium Francisci de Trevisio de potestate Papæ & Concilii.

Litera missa per D. Rothomagensem Domino de Slik Secretario D. Imperatoris.

Litera missa Domino de Ursinis de Basilea.

Litera D. S. Angeli missa Concilio cum copia.

Extractio super adventum Hussitarum de literis Ambassiatorum Concilii Basil.

Alia litera sine titulo.

Acta sacra generalis Concilii Basil. Sessionibus XIII.

Sequuntur literæ II. quarum una Bartholomæi de Porta ad Card. Novariensem, altera sine nomine.

Litera Episcopi Portuensis ad Pontificem.

Bulla Eugenii, quod in Concil. Basileensi non tractentur causæ privatæ.

Inhibitio facta per unum stantem Basileæ de causa privata.

Responsio data Oratoribus D. N. per illos de Basilea, quod nolunt admittere Præsidentem Papæ, neque Legatos.

Decretum factum Basileæ de suspensione Papæ.

Litera Concilii Basileensis directa Duci super approbatione Decreti facti super suspensionem.

Pars cujusdam literæ missæ de Heidelberga per quemdam Doctorem illius universitatis, & fuit missa ad Romanam Curiam.

Litera Nicolai de Fortebraciis, qui se asse-

rit Commiſſarium Concilii Italice.

Literæ II. Dumini Regis Angliæ: ad Concil. Baſileenſe prima, altera Oratoribus Regis Aragonum.

Appellatio Card. de Urſinis a decreto Concil. Baſileenſis.

Reſponſio Venetorum facta Oratoribus Concilii Baſileenſis.

Litera miſſa Domino S. Angeli per Dominum de Urſinis.

Inſtructio D. Imperatoris Oratoribus miſſis de Roma ad Concil. Baſileenſe.

Litera ſcripta Domino Regi Romanorum in Senis ex parte Concil. Baſileenſis cum tenore ambaſciatæ factæ Senis D. Regi Romanorum.

Revocatio annullans geſtorum in Baſilea.

Eugeniana annullans Concil. Baſileenſe.

Litera ad Card. de Urſinis per D. Auguſtinum de Leoniſſa.

Copia literæ Domini Regis Franciæ.

Articuli oblati Concilio ex parte Regni Bohemiæ, & Marchionatus Moralbiæ (*Moraviæ*) anno Dnmini 1433.

Eugeniana ad Baſileenſes ſuper confirmatione Concilii, de quo non ſunt contenti, nec volunt revocare ut petitur.

Reſponſio Papæ facta Venetiis ſupra prædictam petitionem.

Conſideratinnes miſſæ D. N. Papæ Eugenio de curia Regis Franciæ.

Conſilium cujuſdam Doctoris Romanæ curiæ.

Decretum factum in Baſilea in Concilium ſuper verbis *Decernimus*, &c.

Litera miſſa D. S. Angeli per quemdam Doctorem Paduæ exiſtentem.

Eugeniana, poteſtatis factæ aliquibus Prælatis de faciendo Concilio. Baſileæ vel alibi, prout viſum fuerit ſub præſidentibus D. Papæ.

Eugeniana poteſtatis quorumdam Prælatorum de remittendo Card. &c

Decretum Baſilcenſe ad nullam tranſlationem factam de Eccleſia, &c.

Exorbitantiſſima litera Concil. Baſil. & plena multis erroribus ad Regem Franciæ, in qua nituntur uſurpare authoritatem Papæ.

Aviſamenta D. N. Regi ex parte Reginæ Jeruſalem, & Siciliæ per Venerabilem Virum Joh. Bonchium exponenda.

Litera ad Baſileenſes ex parte Electorum Imperii.

Litera miſſa Duci Venetiarum de Baſilea.

Litera miſla de Avenione Baſileam.

Copia literæ miſſæ de Baſilea Venetias per otatores Venetorum.

Litera miſſa per D. Regem Franciæ Concil. Baſileenſi.

Commiſſin Magiſtri Nicolai de Capella.

Litera D. Regis Franciæ miſſa Cardinalibus Baſileæ exiſtentibus.

Litera ejuſdem Cardinalibus Romæ exiſtentibus.

Copia literarum miſſarum Ambaſciatotibus Baſileæ Gallice.

Memorialis recollecta ſuperſcriptæ diſputationis factæ in cauſa Concilii, & D. N. Papæ.

Ambaſiata facta in Conc. per Oratores Ducum Burgundiæ, & Sabaudiæ. Litera Domino de Urſinis per quemdam Epiſcopum amicum Baſileæ exiſtentem.

Decretum factum Baſileæ poſt acceſſum Imperatoris VII. Novemb.

Poteſtas data in inſtructionibus per Regem Franciæ Domino Simoni Catoli Oratori ſuo miſſo Romam pro adhæſione Papæ ſecundum formam Decreti Gallice.

Eugenianæ II. pro appellatione Decreti editi Baſileæ VII. Novemb.

Decretum de acceptatione literæ Papæ de adhæſione cum acceptatione Venetorum.

Litera Sigiſmundi Regis Rom. Foſcari Duci Venetorum.

Poteſtas, & facultas data per D. Ducem Mediolani armigeris ſuis in ducatu.

Litera Imperatnris ad Papam miſſa de Baſilea contra prædictas gentes armigeras in adjutorium Papæ.

Formula literarum D. Imperatoris Civitatibus, & Vicariis Eccleſiæ, & Duci Mediolani.

Litera ad Nicolaum Pitzinium.

Cedula porrecta per illos de Concilio & alia per præſidentes admittendos.

Epiſtola directa Papæ ſuper facto præſidentiæ per D. Ant. de Roſellis.

Litera miſſa de Ulma Dominis de Concilio Baſil. per D. Imperatorem ſuper factis Bohemorum.

Decretum ſine titulo cum literis Patriarchæ Græcorum, &c.

Litera totius collegii Cardinalium, quæ tamen non fuit miſſa, ſed continet factum in ſe.

Reſolutio trium quæſtionum: prima an Papa ſit ſupra Concil. ſecunda, an ſi Papa ſuppoſuit ſe præeſſe Concilio, valeat talis ſubmiſſio; tertia, an Laici in talibus Conciliis generalibus ſint de neceſſitate vocandi.

Litera Regis Franciæ directa Collegio ſuper annatis, & loco Conciliï portata per Archiep. Cretenſem.

Sex dubia diſputata per Nicol. de Sicilia Abb. Mamatenſem, Senis actu legentem, anno 1426. & ad utramque partem dubiorum reſponſio Viri nobilis, & magnæ Scientiæ D. Roberti de Cavalcantibus de Florentia, copiata Romæ per Fernandum Ovetenſem in Decretis Bachalarium anno 1433. Dnminica Lazari de menſe Martio.

Oratio & ambaſiata facta per primum in oratione Oratorem Concilii Baſil. ad D. N. Papam anno 1425.

Proteſtationes ſuper materia annatarum.

Oratio & petitio Oratorum Cnncilii ſuper Indulgentiis ſuper facto Græcorum.

Dubia quædam quorum primum quando Concil. celebrandum ſit.

Reſponſio concepta per D. A. de Roſellis ad petitas Indulgentias pro facto Græcorum.

Conſilium D. A. de Roſellis pro reſponſione ad primum Oratorem.

Conſilium D. Antonii de Caſſarellis ſuper decretum Baſil. propria, ut videtur, manu ſubſcriptum.

Allegationes D. Gaſparis de Peruſio.

D. Antonii de Roſellis in facto Concil. Baſil.

Quæſtio durationis, ſive finis hujus ætatis mundi, compilata per Doctorem artium Joh.

Paulum

Paulum de Fundis Bononiæ commorantem anno Domini 1434.

Cedula porrecta nomine Eugenii Nicolao Card. S. Crucis, & Joan. Cardinali S. Petri ad Vincula Apost. sedis Legatis.

Responsio Concil. Basileensis ad Venerabilem Joannem & Andream Tarentinum, & Colocensem Archiepiscopos de Bertrando Episcopo Magalonensi, necnon dilecto Ecclesiæ filio Antonio de Sancto Vito Palatii Apostolici caussarum Auditore, Oratoribus D. N. Eugenii IV. pro iis, quæ bis suo nomine exposuerunt.

Litera Regis Franciæ, Gallice.

Scriptum Ludovici Romani, quod Civitas Avenionensis non est locus maritimus.

Litera D. Imperatoris Græcorum, & alia D. Patriarchæ Constantinop.

Literæ quatuor Magistri Joan. de Ragusio, & Simonis Fret Ambasiatorum sacræ Synodi.

Litera Papæ continens se noluisse dissolvere Concilium Basileense, sed locum tantum voluisse mutare.

Scriptum anonymum pro SS. Eugenii IV. Intentione ad Concil. Basileense.

Allegationes D. Antonii de Rosellis.

Exponenda S. D. N. Papæ ex parte Serenissimi Aragonum, & Siciliæ citra & ultra pharum Regis præsente Collegio RR. DD. Cardinalium, pro Magistro Joann. Gareie Confessore suæ Majestatis.

Decretum Basileense de electione summi Pontificis, de professione Papæ, de forma consensus, de numero, & qualitate Cardinalium.

De loco pro Concilio pro Græcis.

Propositio facta per Græcos in Basileensi Concilio.

Decretum Basileense pro adventu Imperatoris Græcorum, & Patriarchæ Constantinopolitani.

Protestatio facta in Basilea per oratorem Græcorum; quam sequuntur absolutiones pro Sacramento Poenitentiæ.

Quinta oratio Archiep. Tarentini ad Sac. Basileense Concilium.

Cedula data per Legatum de electione Florentiæ, vel Unini.

Copia decreti super electione prædicti Loci.

Epistola Eduardi Portugalliæ & Algarbii Regis.

Ambassiata ex parte Avenionensium per unum Fratrem S. Dominici.

Allegationes Protonotarii de Urbe.

Relano magnif. DD. Johannis Bissipati Lascaris, & Manuelis Trachamotis (alibi Tracagnoti) * Ullotio Oratorum Serenissimi Imperatoris Romæorum, & Reverendissimi Patriarchæ Constantinopolitani ad S. D. N. Eugenium summum Pontificem cum instrumento ad finem.

Exemplar literæ quæ mittitur Prælatis, Principibus, & Communitatibus.

Eugenianæ tres, prima de unione Ecclesiæ Græcorum, aliæ de electione civitatis Ferrariæ pro Concilio.

Privilegium Nicolai Marchionis Estensis.

Decreta tria Basil. Concilii eodici huic coronidem imponunt.

XIV. Pap. Summarium Conc. Basileensis per Reverentissimum P. Dominum A. Episcop. Pientin. Adnotatum est e regione ejusmet tituli, puto melius diceretur Æneam Sylvium Senensem, qui postea Pius II. Pontifex electus est.

In fine hujus compendii: Finit summarium Concilii Basileensis per Reverendissimum in Christo P. præceptorem meum colendissimum D. Augustinum Patuanum de Piccolominibus Ep. Pientinum, an. Sal. M. CCCCLXXXIII.

Joan. Burkardus Argentinensis scripsi.

Sequuntur excerpta ex Historia Imperatorum Ottonis Frisingensis Episcopi, quam supplevit Raderomus Præpositus Frisingensis post obitum Ottonis.

XV. Membr. antiq. Canones variorum Conciliorum, videlicet: Constantinopolitani; Chalcedonensis, Ephesini, Apostolici, Antiocheni, Regulæ prolatæ in Synodo Neocoesariensi.

Capita diversarum Synodorum Orientalium partium composita, & ordinata a Martino Episcopo in Synodo Bracarensi.

Regulæ fidei Catholicæ Conc. Toletani I. contra Priscillianos, quas Tarraconenses; Carthaginenses, Lusitanorum, & Boëticorum Episcopi fecerunt, ac præcepto PP. Leonis * Episcopo Galliæ direxerunt cum Symbolo Concil. Toletani I. in quo Processio Spiritus Sancti a Filio veluti a Patre primitus professa est.

Concil. Toletanum secundum & tertium in fine quorum habetur professio fidei conversorum ab Arriana hæresi.

Canones Sardicenses, & exemplaria Nicoeni Concilii directa sub die IV. Kal. Decembr. præcepto gloriosissimorum Imperatorum Honorii, & Theodosii Bonifacio Urbis Romæ Episcopo.

Concil. Carthaginense CXXV. Patrum.

Diversorum Patrum sententiæ, sive liber Decretorum Pontificum Romanorum.

Capita a B. Gregorio in Generali Synodo disputata sparsim collecta, & ab Episcopo Agirlando Mediomatrice Urbis a B. Papa Adriano Romæ tradita quando pro suis negotiis inibi agebatur. Capita quæ notantur in tabula præmissa, sunt CCCXXXXVII.

Sequuntur excerpta ex Hieronymo de decimis, & primitiis ex Ambrosio, Leone Papa, Synodo Symmachi, & aliis Sanctis Patribus. In fine Epistola de fidelitate.

Initio codicis habentur excerpta e decretis Gelasii Papæ, quænam recipienda, vel respuenda. Ex institutis Cassiani de VIII. vitiis principalibus e Gregorio, & Augustino. Præcepta Urbani Pontificis data in Arvernensi Concilio, & flores canonum, quos fecit Leo PP. primus, & Epistola Gregorii Anatolio Diacono Constantinopolitano.

In fine catalogus Pontificum a Petro Apostolorum Principe ad Paschalem.

XVI. Membr. B. Gregorii Papæ dulcissimi Doctoris Dialogorum libri IV.

Ejusdem expositio in Ezechielem Prophetam.

In principio leguntur versus de vita S. Pi Benedicti, & in fine admonitio S. Anselmi ad fratrem morientem.

XVII. Membr. Concilium Aquisgranense sub Ludovico Pio capitibus CXLVI. cum tabula in principio.

Excerpta varia de vita Canonicorum, & usuum observatione.

XVIII. Membr. Epistolæ variorum Pontif. scilicet Clementis, Anacleti, Evaristi, Alexandri, Sixti, Telesphori, Hygini, Aniceti, Pii, Eleutherii, Soteris, Victoris, Zephyrini, Callisti, Urbani, Pontiani, Anthesii, Fabiani, Cornelii, Lucii, Stephani, Sixti, Dionysii, Felicis, Eutychiani, Gaii, Marcellini, Marcelli, Eusebii, Melchiadis, Constantini, Athanasii, Marci, Julii, Eusebii, Liberii, Leonis, Damasi, Pelagii, Joannis, Adriani, Nicolai, Syritii, * Ambrosii, Innocentii, Constantini, Sylvani, Volusiani, Zosimi, Bonifacii, & Cœlestini.

In fine opus absolutum XI. Kal. Aprilis anno Sal. MCCCCLXXXX. per me Presbyterum Martinum Antonium Florentinum.

XIX. Pap. S. Basilii de liberalibus Studiis, & ingenuis moribus, liber per L. Ar. ex Græco in Latinum versus ad Coluccium.

Ciceronis de amicitia. De Senectute, Paradoxa, & Somnium Scipionis cum glossis quibusdam marginalibus.

XX. Membr. antiq. Admonitiones S. Cæsarii Episcopi Arelatensis de lectione Apostolica, finis desideratur: desinit in admonitionem inchoatam XLIV.

XXI. Membr. antiq. Bruchardi Wormatiensis Episcopi opera libris XX. ad Bruchonem ejusdem sedis præpositum: ultimo libro desunt capita LII. ut constat e tabula.

Initio habentur Synopses, seu tabulæ humilitatis, & superbiæ, & pictura sinus Abrahæ, &c.

In fine Epistola S. Pascasii ad Mediolanensem Archiepisc. Simoniaca hæresi laborantem. Edictum Ottonis Roman. Imperatoris, & alia.

XXII. Membr. Cæcilii Cypriani Episcopi, & Martyris inclyti opera, primum de habitu Virginum, ult. Cœna.

Lib. Petri de Medicis Cosmi filii.

XXIII. Membr. Tractatus de non mutando Paschate, & contra servile pecus Judæorum aculeus a Magistro Cypriano Beneti Doctore Parisiensi nuperrime editus ad Leonem X. P. Max. impressus Romæ an. M. D. XV.

XXIV. Impressus membr. Claudii Seisselli Sabaudiensis Marsiliensis Episcopi explanatio moralis in primum caput Evangelii D. Lucæ, continens tractatus IV. quibus omnem hominis poenitentis, proficientis, & perfecti statum verbis Evangelistæ appositis accommodat. Leoni X. P. M. nuncupata. Impressa in Chalcographia Ascensiana ad Non. Julii M. D.XV.

XXV. Membr. Sacri operis Theotocon de vita pariter & obitu Dominæ nostræ Virginis Mariæ libri IV. auctore Fr. Dominico Johannis Theologo. Flor. Ord. Præd. ad Petrum Medicen Illustrem civem Florentiæ carmine elegantissimo.

XXVI. Membr. Johannis Cassiani disertissimi Viri de Institutis, ac regulis Monachorum, & de octo principalium vitiorum remediis ad Beatissimum Papam Castorium libri XII.

Ejusdem collationes Patrum Anachoritarum.

XXVII. Membr. Regulæ Monachorum Ægyptiorum a Joh. Cassiano Massiliensi Presbytero conscriptæ, quas Eucherius Lugdunensis Episcopus breviori conscripsit sermone, cum collationibus Patrum, & brevi vita ejusdem Johannis. Subjiciuntur instituta Nili Monachi de octo vitiis generalibus.

XXVIII. Membr. antiq. Cassiani de institutis, ac regulis Monachorum, & de octo principalium vitiorum remediis libri XII.

Sequitur carmen Elegiacum cum cantu interlineari primis XIV. Versibus in laudem S. Benedicti.

XXIX. XXX. Impressi pap. B. Johannis Eremitæ, qui Cassianus dicitur, de institutis Cœnobiorum & de octo principalibus vitiorum remediis libri XII.

Collationes Patrum ab eodem conscriptæ n°. XXIV. Impressi apud Venetias anno D. M. CCCCLXXXXI.

XXXI. Membr. Venerabilis Johannis Eremitæ, qui & Cassianus, de institutis Cœnobiorum, & octo principalium vitiorum remediis cum collationibus SS. PP. ab eodem compilatis.

Epistola consolatoria S. Hieronymi ad amicum ægrotum.

Hic liber fuit olim Colucii Pieri; postea Cosmæ, dein Petri de Medicis ejus filii.

XXXII. Membr. ornatus. Joh. Cassiani contra Nestorianos libri VII.

Liber Prosperi contra Cassianum collatorem.

Liber sermonum S. Ephrem Abbatis.

S. Cæsarii admonitiones XXXIV, & Homiliæ VII. sed ex bis Admonitio prima desideratur.

XXXIII. Membr. Catena variorum SS. PP. in Epistolas omnes S. Pauli.

XXXIV. Membr. Compendium literale sensus totius divinæ scripturæ a Fratre Petro Aureoli ord. Fr. Min. Sacræ Paginæ Doctore egregio.

XXXV. Membr. antiq. Epistolæ, Evangelia, & orationes, quæ annuarim leguntur in Missa. Incipit a vigilia Nativitatis Domini.

XXXVI. Psalterium David cum scholiis ad marginem, & glossis interlinearibus; cui adjecta sunt Cantica Prophetarum, Symbola.

XXXVII. Membr. Psalterium David, cantica Prophetarum, Litaniæ, &c.

XXXVIII. Membr. Deuteronomium cum scholiis variorum PP. videlicet Rabani, Augustini, Gregorii, &c. Charactere Longobardico.

XXXIX. Membr. antiq. Opus excerptum ex libro compoti divisum in duas partes, cum prolegomenis in principio. Post secundam partem sequuntur alia capita de Partitione anni, de Cyclo, de Diis Gentium, &c.

XL. Membr. Testamentum, & ordinatio Magni, & Sancti Constantini scripta a Nicolao Hydruntino Constantinopoli.

Benedicti Coluccii Pistoriensis Lazareus, seu historiuncula de commemorabili pugna in Pistoriensi agro gesta, in qua Lazarus Palandræ filius fortissime se gessit, ad generosum juvenem Julianum Medicen.

XLI. Membr. antiq. Homiliæ variorum PP. videlicet.

Ambrosii.
Augustini.
Eusebii.
Hieronymi.
Gregorii.

Bedæ.
Origenis.
Faustini.
Leonis Papæ.
Fulgentii.
Severini.
Cypriani.

Ab Adventu ad Pascha Resurrectionis D. N. J. C.

XLII. Membr. antiq. Homiliæ variorum PP. nempe:

Augustini.
Leonis Papæ.
Hieronymi.
Gregorii.
Ambrosii.
Origenis.
Bedæ.
Maximi.

Incipit a Dominica Resurrectionis, desinit in Dominicam XXIV. post Pentecosten: deinde sequuntur

Homiliæ de Commemoratione Sanctorum.

PLUTEUS XVII.

Scriptores.

I. Mſ. membr. Ordo Breviarii recitandi secundum consuetudinem Romanæ Curiæ, prævia præfatione quæ incipit: Fecerunt tum inscii sacrarum literarum descriptores.

II. Membr. Ordo Breviarii secundum consuetudinem Romanæ Ecclesiæ.

III. Membr. antiq. Psalterium David unà com hymnis, & canticis Propherarum, symbolis, litaniis, orationibus, orationibus psalmorum: præmittitur calendarium, seu calculatio Græcorum approbata Nicææ a SS. PP.

IV. Membr. antiq. Psalterium David cum Scholiis anonymi.

V. Membr. antiq. Psalterium David, & Cantica Prophetarum cum Scholiis quibusdam, & glossis interlinearibus.

VI. Membr. antiq. Psaltetium David cum Scholiis, & glossis interlinearibus, sed a Psalmo CVII. ad finem cum Canticis Prophetarum, & Symbolis nova manu suppletum.

VII. Membr. antiq. Psalterium David cum Scholiis quibusdam ex Commentariis Augustini, & Cassiodori cum precationibus variis ut num. 3. Initio habetur fragmentum cujusdam Commentarii in Psalmos.

VIII. Membr. antiq. Psalterium David cum Scholiis ex Augustini, & Cassiodori Commentariis. Sequuntur Cantica Prophetarum, & Symbolum S. Athaoasii.

IX. Membr. antiq. Psalterium David cum Canticis Prophetarum, Symbolis, aliisque precationibus. Ioitio leguntur orationes quædam ad Sanctam Crucem.

Liber Petri de Medicis Cosmæ fil.

X. Membr. antiq. Psalterium David cum Canticis, &c. illustratum Scholiolis quibusdam, & glossis interlinearibus: subjiciuntur precationes variæ, & Hymnarium.

Notandum, quod in hoc codice, ut & in tertio & nono hujus plutei Canticum *Te Deum laudamus*, S. Niceto tribuitur.

XI. Membr. antiq. Psalterium David cum Commentariis anonymi: præmittuntur argumenta in Psalmos aliquot: in fine nova manu nonnullæ paginæ suppletæ sunt.

XII. Membr. antiq. Psalterium David cum Canticis, Symbolis & supplicationibus variis: Finis desideratur.

XIII. Membr. Psalterium Græco-Latinum cum Canticis, &c. Subjicitur Psalmus contra Goliath.

XIV. Membr. antiq. Exodus cum commentariolis, seu adnotationibus Rabani, Origenis, & aliorum Patrum.

XV. Membr. antiq. Leviticus cum adnotationibus quibusdam Hesychii, Origenis, Rabani, & aliorum.

XVI. Membr. antiq. Exodus cum adnotationibus eorumdem Patrum quos num. 14. recensuimus.

XVII. Membr. Epistolæ Canonicæ cum Scholiis & glossis interlin. in fine nova manu suppletæ sunt.

XVIII. Membr. antiq. Evangelia quæ toto anno leguntur in Ecclesia.

XIX. Membr. Evangelia quæ toto anno leguntur in Ecclesia.

XX. Membr. Liber Evangeliorum ab Adventu D. N. J. C.

XXI. Membr. om. Epistolarium unà cum Evangelistario, & Orationibus Dominicalibus per annum juxta consuetudinem Romanæ Ecclesiæ.

XXII. Membr. om. Diooysii Areopagitæ Atheniensis Episcopi de Cœlesti Hierarchia, de Ecclesiastica Hierarchia, de Mystica Theologia, de divinis nominibus, & Epistolæ X. quas ante apposita est hæc adnotatio. Absolvi Ambrosius Peccator Dionysii opuscula in Monasterio Fontis-Boni XV. Calendas Aprilis anno Dom. Incarn. MCCCCXXXXVI. indictione XV. emendavi, & cum Græco contuli in Eremo III. Id. Aprilis.

Didymi Alexandrini liber de Spiritu-Sancto ex interpretatione S. Hieronymi.

B. Athanasii Episcopi Alexandrini contra Gentiles lib. 2. Ambrosius Monachus e Græco in Latinum vertit.

XXIII. Pap. Dionysii Areopagitæ opera, videlicet:

De Cœlesti & de Ecclesiastica Hierarchia.
De divinis nominibus.
De Mystica Theologia. In fine legitur: Absolvi Ambrosius Peccator in Monasterio Fontis-Boni XV. Kal. Aprilis anno Dom. Incarn. MCCCCXXXVI. indict. V. emendavi, & cum Græco contuli in Eremo III. Id. Aprilis. Ego vero Laurentius Sylvestri C. S. L. hæc Dionysii opera transcripsi XVI. Kal. Septembr. hora quasi XVII. anno Dom. MCCCCLXXIV.

XXIV. Pap. Commentarius in Genesim incerto auctore, cui falso appositus erat jampridem titulus, *Epistola diversorum Theologorum.*

XXV. Membr. Eusebii Pamphili de Evangelica præparatione libri 14.

Interprete Gregorio Trapezuntio ad Nicolaum V.

Eusebium Pamphili
Guiricus de Prato transcripsit
anno Domini MCCCCLXII.

XXVI. Membr. antiq. Evangelia cum Canonibus in quibus Evangelistæ concordant, & præfatione S. Hierooymi. In fine legitur: scrip-

fit hæc Evangelia quatuor Hermannus pro duodecim Bisantiis, & pro redemtione animæ suæ, &c.

XXVII. Membr. Evangelistarium secundum consuetudinem Curiæ Romanæ scriptum literis grandioribus.

XXVIII. Membr. antiq. Evangelia cum præfatione S. Hieronymi, & argumentis.

Singulis Evangelistarum iconibus, præter Johannem, subjiciuntur quidam versus.

Sequuntur Evangelia quædam, quæ per annum in Missa, leguntur, primum in Nativitate Domini, ultimum in festo S. Cæciliæ.

XXIX. Membr. Lodoyci Romanorum Regis propositiones contra Bullam Johannis XII. de paupertate *quia quorundam*, collectæ a Fr. F. de Florly. (*Hæc non quadrant*).

Ejusdem constitutio, ut si quis in crimine hæresis, vel læsæ Majestatis inciderit.

Bulla contra excessus enormes Jacobi de Caturco, qui se Papam mendaciter asserebat.

Ejusdem Lodoyci Imperatoris edictum de continua Papæ residentia in urbe Romæ habenda.

Michaëlis, & Guillelmi Fr. Ord. Minor. responsiones ad quæstionem, utrum asserere, quod Christus & Apostoli non habuerunt aliquid nec in proprio, nec in communi sit hæreticum. Pontificia constitutio super eamdem quæstionem. Fr. Bonagratiæ de Pergamo Ord. Fr. Min. super constitutione prædicta.

Johannis Papæ de observantia Regulæ Fratrum Ord. Min. constitutiones III. prævia decretali Nicolai III. cujus initium *Exiit*, cum responsione Fr. Bonagratiæ ad eas, & alia.

Fr. Michaëlis Epistola circularis in qua retractat eam ipsam responsionem, quam unà cum cæteris Fratribus dederat præcedenti quæstioni.

Fr. Ugonis de Digna Ord. Min. de finibus paupertatis, in fine habetur, *ad usum Francisci Tebedaldi de Mucillo*.

XXX. Membr. Gilleberti, (*al.*) Giliberti Abbatis de Hoilandia in Anglia Ord. Cisterciensis super Canticum Cantic. Sermones XLVI.

XXXI. Membr. Gregorii Nazianz. Episcopi opera quædam, videlicet:

Apologeticus.
De luminaribus.
In semetipsum de agro revertentem.
De reconciliatione Monachi.
Sermo de Pascha.
Sermo de Natali Domini.
De Adventu Spiritus-Sancti.
Ad Imperatorem.
De Grandinis vastatione.
De Martyribus, scilicet:
Epistola ad Cledonium, & ad Virginem.

Omnia ex interpretatione Rufini Presbyteri.

S. Basilii Cæsariensis Episcopi Epistolæ V.

Ejusdem de Deitate Filii, & Spiritus-Sancti adversus Eunomium libri V.

Georgio Trapezuntio interprete ad Engenium IV.

Epistola responsiva ad Bessarionem Cardin.

Ejusdem Basilii ad Amphilochium Episcopum Iconii de Spiritu-Sancto adversus Eunomium.

XXXII. Membr. antiq. Expositio S. Gregorii Papæ in Cantica Cantic. Homiliæ II.

Origenis expositio super Cantica Cantic. libri tres.

XXXIII. Membr. antiq. B. Gregorii PP. Dialogorum libri quatuor.

Excerpta ex Concil. Domini Bonifacii Papæ, quomodo liceat Monachis cum Sacerdotali Officio ubi ubi ministrare, & quædam paucula de distinctione legis, alia manu descripta.

Enarratio Leontii Episcopi Neapoleos Cypriorum insulæ de vita & actione.

S. P. N. Johannis Archiep. Alexandrini cognomento Eleemonis interprete Anonymo ad Nicolaum Pontif. *Cogitante me*, in fine legitur.

Expliciunt acta S. Joh. Eleemonis, quæ quidem prætermissa fuerant a Johanne atque Sophronio Viris illustribus, qui ejus vitam scripserunt, sed postmodum Leontius Episcopus Neapoleos Cypriorum insulæ ea studiose supplevit. Cujus narrationes SS. ac BB. Dominus Nicolaus Papa ad multorum ædificationem nunc parvum librum scribere præcepit.

XXXIV. Membr. antiq. S. Gregorii Papæ Dialogorum libri quatuor.

Vita S. Fursei Monachi, & sermo in eumdem.

Vita Witini Monachi.

XXXV. Membr. S. Gregorii Papæ Dialogorum libri quatuor.

Desunt in fine nonnulla.

S. Hieronymi Presbyteri Vitæ SS. PP. Monachorum abbreviatæ, locupletiores enim, & magis diffusæ habentur pluteo XIX.

Vita S. Brendani, in principio legitur: Liber Presbyteri Laurentii.

XXXVI. Membr. antiq. Homiliæ, sive enarrationes variorum SS. PP. videlicet Augustini, Ambrosii, Hieronymi, Leonis, Gregorii, Bedæ, Origenis, Chrysostomi, Maximi, Hilarii, Ephremi, Fulgentii, atque Remigii in festa Sanctorum, atque Evangelia a Resurrectione Domini ad festum S. Andreæ Apostoli.

Deinde sequuntur Homiliæ in Communi Sanctorum.

Exemplum cujusdam sermonis B. Ambrosii Episcopi, exemplari ex uno existente in Ecclesia B. Laurentii Martyris extra muros urbis per Angelum Notarium scripta. Hujusce vero sermonis vetustum exemplar jam ab anno MCCCXXXVIII. exaratum inter antiqua Archivi monumenta videre licet apud nostram S. Laurentii Florentiæ Ecclesiam, insigne Collegium, & ab eodem S. Ambrosio Mediol. Episcopo, qui eam Agricolæ dicavit, Basilica Ambrosiana nuncupatam.

XXXVII. Membr. antiq. Homiliæ, sive Sermones variorum PP. Gregorii, Augustini, Bedæ, Hieronymi, Leonis, Ambrosii, Constantini, Maximi, Origenis, Chrysostomi, Hilarii, Remigii, Eugenii, atque Fulgentii, a miraculo piscium ad S. Andreæ Apostoli solemnem diem.

Sequuntur enarrationes quædam, sive breves vitæ SS. Blasii Episcopi, Christophori, Jacobi, Mariæ Magdalenæ pœnitentis, Andreæ Apostoli & Placidi. Ibi etiam enarratio de Icone Domini Nostri Jesu Christi a Judæis turpiter contumeliis affecta, gladiisque confossa; & alia de victoria B. Michaëlis Archangeli, cujus finis desideratur.

XXXVIII.

XXXVIII. Membr. antiq. Homiliæ variæ nonnullorum SS. PP. Gregorii, Leonis, Bedæ, Augustini, Ambrosii, Maximi, Hieronymi, Origenis, Remigii, Hilarii, atque Fulgentii a Dominica die Resurrectionis Domini ad Dominicam XXIV. post Pentecosten.

Sequitur Commune SS. ubi habentur expositiones quædam Orationis Dominicæ, Symboli Apostolici, & S. Athanasii, in fine legitur vita S. Leonardi Confessoris.

PLUTEUS DECIMUS-OCTAVUS.

SCRIPTORES.

I. Manuscrip. membr. Sanctissimi Gregorii Papæ moralium in Job pars prima continens libros xviij.

In fine, hoc volumen scriptum fuit in Civit. Florentina die 7. Decembris anno 1492. cum tabula in principio.

II. Membr. Secunda pars moralium Sanctissimi Gregorii Papæ super Job continens libros xvij. script. manu Sigismundi de Sigismundis Ferrariensis anno 1493. die prima Augusti in Civitate Florentina per Magnificum Dominum Petrum Medicem.

III. Membr. S. Gregorii Papæ Epistolæ cum symbolo quod idem Gregorius dictavit, in principio; & tabula rubricarum.

Scriptum manu Sigismundi de Sigismundis anno 1498. in Civitate Florentina.

IV. Membr. S. Gregorii Moralium in Job pars prima continens libros xvj. cum tabula librorum in fine.

Nicolaus Marchesinus Presb. Faventinus scripsit.

V. Membr. Secunda pars Moralium S. Gregorii Papæ continens lib. xix. cum tabula ad finem.

Scriptus manu Nicolai Marchesini Clerici Faventini.

VI. Membr. S. Gregorii Pontificis ad Marianum Episc. super Ezechielem Proph. Homiliæ xxij.

Ejusdem Dialogorum libri iv.

Ejusdem liber regulæ scriptus ad Joannem Episcopum Ravennatem prævia ad eundem Epistola.

VII. Membr. Registrum S. Gregorii Papæ. In fine: Anno salutis humanæ 1492. & die sexta mensis Aprilis opus hoc præclarum Florentiæ absolutum est, &c.

VIII. IX. X. XI. XII. Impressi in pap. cum icone S. Gregorii Magni.

S. Gregorii Magni Papæ opera Sixti V. jussu emendata diligentissime, atque aucta, & in Tomos VI. distributa. Typis edita Romæ e Typographia Vaticana an. 1588.

XIII. Membr. antiq. S. Gregorii Regulæ Pastorales, in fine adnotata est memoria anni 1368. ex qua colligitur jampridem librum fuisse descriptum.

XIV. Membr. S. Gregorii Pontificis ad Marianum Episcopum super Ezechielem Prophetam capita CLXXIII.

XV. Membr. antiq. S. Gregorii moralia in Job libris xxxv.

XVI. Membr. Gregorii Benigni Salutati Fratris Seraphicæ Religionis ad Laurentium Medicem opus de Natura Angelica cap. XLIII.

XVII. Gabrielis Brebiæ expositio in Psalmos, & Cantica Prophetarum, Hymnum Angelicum, Confessionem Athanasii, &c. ad Religiosum Monachum & sapientem virum D. Gregorium Beaq. Mediolanensem, cum tabula in fine. Impressus Mediolani non. Quintil. 1477.

XVIII. Pap. Glossæ sive postillæ super Epistolas Dominicales totius anni Fratris Honufrii Angelii de S. Geminiano scriptæ anno 1388.

XIX. Membr. Expositio D. Hieronymi Presb. in Hieremiam Prophetam.

Ejusdem expositio in Danielem.

Liber Paschasii de Corpore & Sanguine D. N. J. C. cum versibus quibusdam in fine.

S. Pachomii sermo ædificationis ad Optatum.

Liber Cassiodori Senatoris de anima xij. capitula, vel propositiones continens.

XX. Membr. antiq. Expositio S. Hieronymi Presb. de psalmis a psalmo 119. usque ad psalm. 145. qui est ultimus hujus codicis: totus nova manu suppletus.

XXI. Membr. Hieronymi Monachi Vallisumbrosæ in miracula S. Joannis.

Ejusdem de quibusdam Virginis Mariæ Templis.

Ejusdem in Vallisumbrosanæ Religionis Beatos.

Ejusdem de vita solitaria cap. xx.

XXII. Membr. antiq. Sermones festivi, & feriales compositi a Magistro Henrico de Bononia Doctore sanctæ Scripturæ. Deest aliquid in medio ubi est tabula sermonum, & ibidem, primus sermo de Dominica prima Adventus, ultimus de S. Francisco.

XXIII. Membr. ant. Homiliæ in Evangelia, quarum prima in Dominica Resurrectionis Domini N. J. C. ultima in Dedicatione Ecclesiæ, variorum Sanctorum Patrum.

Gregorii Papæ,
Augustini,
Leonis Papæ,
Ambrosii,
Rabani Episcopi,
Bedæ Presbyteri,
Hieronymi,
Severini Episcopi,
Joann. Chrysostomi,
Fulgentii,
Maximi.

XXIV. Membr. antiq. Homiliæ in Evangelia variorum Patrum, videlicet,

Gregorii Papæ,
Ambrosii,
Hieronymi,
Severiani,
Origenis,
Hilarii,
Remigii,
Augustini,
Joann. Constantinopolitani Episcopi,
Maximi,
Theophili Antioch.
Joannis Chrysostomi.

Homiliæ omnes sunt numero CCLX.

PLUTEUS DECIMUS-NONUS.

Scriptores.

I. Membr. D. Hieronymi expositio in XII. Prophetas minores: in fine legitur, exscriptum est hoc opus per me Carolum Hilarii de Fatariis de S. Geminiano Notarii publ. Florentiæ anno 1492.

II. Membr. B. Hieronymi Presb. expositio super libro Isaiæ Prophetæ ad Eustochium Virginem.

In fine legitur: Hoc opus scriptum fuit per Sigismundum de Sigismundis anno Incarn. Dominicæ MCCCCLXXXXI. mens. Octobris XIV. in Florentia.

III. Membr. D. Hieronymi expositio super Ezechielem Prophetam ad Eustochium Virginem libris xviij.

IV. Membr. antiq. S. Hieronymi expositionum super Ezechielem Prophetam libri vj.

Ejusdem expositio libri Danielis Prophetæ.

V. Membr. Divi Hieronymi super Hieremiam Prophetam libri vij.

Ejusdem in lamentationes Hieremiæ.

Ejusdem in Danielem Prophetam.

Ejusdem in Jesu Nave Homiliæ xxvj.

VI. Membr. S. Hieronymi opera quædam videlicet.

Expositio super Psalterium David.

Vita S. Pauli primi Eremitæ.

Vita B. Hilarionis Eremitæ.

Vita S. Malchi Monachi Captivi.

Dialogus contra Pelagium sub nominibus Attici, & Critobuli.

Script. manu Nicolai Marchesini Clerici Faventini.

VII. Membr. D. Hieronymi Presbyteri opera quædam, videlicet,

Expositio super Evangelium Matthæi.

Expositio super Evangelium Marci.

In Epistolam ad Galatas.

Super Epistolam ad Ephesios.

Super Epistolam ad Titum.

Super Epistolam ad Philemonem, & in Ecclesiasten commentarius.

VIII. Pap. antiq. Hieronymi Presbyteri expositio super Epistolas Pauli omnes cum præfationibus Hieron. versibus Damasi, & argumentis Epistolarum, & capitum, principio affixis.

Sequitur expositio in Actus Apostolorum, Epistolas Canonicas, Apocalypsim, & libros Salomonis omnes.

Epistola Didymi Bragmanorum didascali, quam magno illi Alexandro rescripsit.

Oratio Funebris incerti Authoris in morte Laur. Medices. In prima pagina legitur. *Prefatio che M. Bernabo de bisconti da Milano fecie cantare tuti suoi preti sottoposti mentre chiegli hebbe guerra colla Chiesa.*

IX. Membr. Epistolarum S. Hieronymi Presbyteri volumen primum scriptum manu Quirici Pratensis anno 1462.

X. Membr. Epistolarum S. Hieronymi vol. II. manu ejusdem Quirici.

XI. Membr. Epistolarum B. Hieronymi pars prima & secunda cum tabula in principio.

XII. Membr. Epistolæ B. Hieronymi Doctoris eximii num. cxlvij.

Liber Petri de Med. Cos. filii.

XIII. Membr. Hieronymi Presbyteri Epistolarum liber.

XIV. Membr. antiq. Hieronymi Cardinalis Doctoris eximii, Epistolæ numero lxxx.

XV. Membr. Epistolæ Beatissimi Hieronymi, quarum prima Damaso Papæ, ultima laus Pauli Senis Monachi.

Liber Francisci Sarsetti Thomæ fil. Civis Florentini.

XVI. Membr. antiq. Vitæ Sanctorum Patrum Eremitarum ab Hieronymo, & aliis conscriptæ: prima est vita S. Pauli primi Eremitæ, ultima ponitur: Vita & ambulantia viri Dei nomine Alexis: in fine Fragmentum S. Joan. Chrysostomi de reparatione lapsi.

XVII. Membr. antiq. Homiliæ variæ, quibus præmittuntur S. Hieronymi ad Paulam & Eustochium de Assumptione B. M.

Acta S. Lucæ Evangelistæ.

Vita BB. Galli & Columbani Abb. deest finis.

Sequuntur Homiliæ sine principio & fine: prima quæ legitur est de Circumcisione Domini; ultima de Dominica IV. post Epiphaniam.

S. Gregorii Homiliæ XL. in duas partes distributæ; desunt in principio XII. & initium XIII.

XVIII. Membr. S. Joannis Evangelium, & Apocalypsis, cum scholiis & glossis interlinearibus.

XIX. XX. XXI. Ms. membr. antiq. S. Joannis Evangelium cum scholiis, & glossis interlinearibus.

XXII. Membr. antiq. S. Joannis Apocalypsis cum scholiis, & glossis interlinearibus.

XXIII. Membr. S. Joannis Apocalypsis cum scholiis & glossis.

XXIV. Membr. antiq. Epistolæ Canonicæ, cum scholiis & glossis.

XXV. Membr. antiq. S. Joan. Chrysostomi Constantinopolitani Episcopi opera quædam, videlicet Dialogus de dignitate Sacerdotali libris VI.

De providentia Dei ad Stagirium Monachum arreptitium Ambrosio Monacho Ord. Camald. interprete, ad Petrum Principem Lusitaniæ, libris III.

Super isto verbo, quod nemo læditur nisi a se ipso.

De reparatione lapsi.

De compunctione cordis libri II.

De lapsis ad Theodorum.

XXVI. Membr. B. Joan Chrysostomi Homilia in psalmum *Miserere mei Deus*, interprete Joh. Tortellio Arretino ad Excellentissimum virum Cosmam Med.

XXVII. Membr. Johannis Castrensis excerpta ex omni psalmorum corpore nonnullorumque sanctorum sacris precibus, & ad contritionem, & pœnitentiam in unum psalmum redacta.

In Trunco Mediceo, qui frontem codicis adornat characteribus aureis scriptum legitur: Si quis hujusmodi est, Deum tutorem, & habitatorem sui esse non dubitet.

XXVIII. Membr. antiq. Liber Job & Ecclesiastes.

XXIX. Pap. Opuscula varia, charactere di-

verso exarata, quorum primum:

Fr. Johannis Gencfii vilitate de Parma S. Theologiæ professoris Rosarium.

Innocentius de vilitate humanæ conditionis.

Interrogationes faciendæ per Confessorem in Confessione.

Sermones varii sine titulo: primus de S. Augustino.

Tractatus Francisci de Maronis super articulis fidei.

Liber S. Cypriani Martyris de XII. abusionibus sæculi.

Tractatulus Reverendi Magistri Henrici de Harsia de vitio proprietatis claustralium: præmittuntur capita quædam, quorum primum de inani gloria.

Viridarium principum: in quo habetur qualiter princeps debeat esse virtutibus decoratus ex Aristotele, & aliis auctoribus compilatus per Fr. Andream de Pace de Sacca Ord. Fr. Minor. Provinciæ Siciliæ ministrum, & S. Theologiæ magistrum ad Illustrem, & potentem D. Comitem Nicolaum de Petralda ex regali progenie oriundum.

Epistola D. Nicolai Papæ de continentia clericorum.

Epistola Lentuli ad Imperatorem, & Senatum Romanum de Christo.

Liber de conflictu vitiorum, & machina virtutum B. August Expositio orationis Dominicæ.

Tractatus quidam S. Isidori in quo in brevi comprehenditur quidquid pertinet ad statum perfectionis cujuslibet fidelis personæ.

Epistola de informatione novitii.

Augustinus de speculo animi.

Anselmus de consideratione humanæ miseriæ, & diei judicii.

Sequitur alius tractatus compositus per quendam venerabilem virum Religiosum, in quo in brevi comprehenditur quidquid pertinet ad statum perfectionis.

Capita quædam Theologica, quorum primum de summa Trinitate, quomodo tres personæ & una substantia.

Vita beatissimi atque sanctissimi Zenobii Episcopi Flor. auctore Joh. Tortell. Aret. deest præfatio.

XXX. Membr. Tractatus quo concluditur nullam Gentilium scientiam Catholicæ fidei Christianæ esse contrariam, imo quamlibet talem ad ipsius veritatem cognoscendam parare viam, ad Magnif. D. Malatestam de Malatestis de Tambenis de Faventia; editus cum obedientia per Magistrum Johannem Baldum de Tambenis de Faventia Civem Flor. adversus Rainaldum Domini Masii de Albicis de Florentia.

Tractatus quo ratione concluditur non esse dolendum in morte filii ad nobilem comitem Antonium de Monte Garneli, editus per Mag. Johannem Baldum de Faventia civem Florentin.

Tractatus de temporibus partus.

Ejusdem de electione Medici.

XXXI. Membr. antiq. Codex a beato Isidoro Hispalensi Episcopo de quinque libris Moysis, * vel cæterorum librorum Vet. Testamenti explanatum, atque de diversis auctoribus in unum collectum, luculenterque expositum, seu Isidori Catena in Genesim, Exod. Levitic. Deuteron. Josue, Judic. Ruth, & Regum.

Glossæ in Genesim, Parabolas, & Ecclesiasten Salomonis alia manu descriptæ.

Sequitur libellus cum titulo, Interpretatio Sermonum.

Brevis interpretatio in illud Isaiæ, *Penam desertum in stagna aquarum.*

Historiæ quædam e sacris literis moraliter expositæ.

XXXII. Pap. S. Isidori Episcopi Etymologiarum libri XXII. ad servum Dei Braulionem Episcopum præviis Epistolis utriusque.

XXXIII. Membr. Prophetæ minores cum scholiis ad marginem S. Hieronymi, Aimonis, &c. & glossis interlinearibus.

PLUTEUS VIGESIMUS.

SCRIPTORES.

I. Mf. in membr. antiq. Acta Sanctorum de quibus anniversaria celebritate commemoratio agebatur, atque in eorum natalitiis legebantur in Ecclesiis, quæ Baronius in Adnotat. ad Martyrologium Rom. nonis Februariis asserit a vulgo appellata esse Passionalia, seu Sanctoralia, ut etiam videre est in codice.

II. Membr. cod. ant. Acta Sanctorum ut supra tam in principio, quam in fine suppleta.

III. Membr. cod. aut. Acta Sanctorum a calendis Maii ad Augustum: finis deest.

IV. Membr. aut. Acta Sanctorum ab ultima Novembris ad VI. Calendas Decembris, finis deest.

V. In membr. Lectionarium pro officio quod legebatur in Eccl. S. Laurentii de Florent.

VI. Membr. Vitæ quorumdam Sanctorum, quorum indicem hic appofuimus, compilatæ per quemdam, qui ad prædicandum populo in festo S. Zenobii convitatum se dicit in prologo.

S. Zenobii Episcopi, & Confessoris.

S. Eugenii Conf. Archidiaconi Florent. Ecclesiæ.

S. Joan. Gualberti ordinis Vallisumbrosæ Institutoris.

S. Bernardi de Petrojo Comitat. Florentini Monachi S. Joan. Gualb. Episcopi & Confess.

S. Emundi Episc. & Confessoris.

S. Galgani Confessoris.

S. Miniatis Martyris.

Passio S. Romuli Episcopi & Martyris.

S. Donati Episcopi Fesulani, & Confessoris.

S. Reparatæ Virg. & Mart.

S. Octaviani Confessoris Patroni Vulterrani.

S. Fridiani Episcopi & Confessoris.

S. Lucensis Confessoris Tertii-Ord. S. Francisci.

S. Finæ Virginis.

Passio XI. millium Martyrum edita ab Anastasio Apostolicæ sedis Bibliothecario.

S. Martialis Episcopi & Confessoris.

S. Andreæ Archidiaconi Ecclesiæ Fesulanæ.

S. Benigni Abbatis Vallisumbr.

S. Viridianæ Eremitæ, seu Cellanæ in Castro Florentino.

Scriptus est hic codex manu Blasii cujusdam Sacerdotis, & Monachi.

VII. In pap. Excerptum de legenda antiqua B. Francisci, cum persecutionibus, seu tribulationibus ejusdem Ordinis scriptum manu Fr. Matthæi anno Domini 1381. die 17. Februar. in fine; expliciunt Cronicæ Ord. Min.

VIII. Membr. Vita, & Martyrium Sanctorum Cosmæ, & Damiani lectionibus XVIII. comprehensa, quibus subjiciuntur eorumdem miracula.

IX. Membr. Brevis relatio de vita, pœnitentia, morte, & miraculis B. Rolandi de Medicis compilata ab Anselmino de Raimondis de Cremona Imperiali auctoritate Notario.

X. Membr. ant. S. Hieronymi Presbyteri vitæ Sanctorum Pontificum a Petro Apostolorum Principe ad Martinum Tudertinum præviis duabus Epistolis Hieronymi ad Damasum, & Damasi ad Hieronymum.

XI. In pap. Legendæ plurium Sanctorum excerptæ ex libro Fr. Jacobi de Voragine de Ord. Prædicator. Episcopi Januensis.

XII. Impressus in pap. an. 1480. Fr. Jacobi de Voragine de vitis Sanctorum quorumdam, quorum Catalogus extat in fine libri.

XIII. Membr. ant. Homiliæ, sive sermones varii: primus de B. Virgine, ultimus de Resurrectione Domini.

XIV. Membr. Liber quæstionum Hebraïcarum.

Eusebii Pamphili expositio nominum Urbium, Montium, Fluviorum e libris S. Scripturæ, S. Hieronymo interprete.

Philareti de nominibus Hebraïcis.

S. Hieron. libri duo contra Jovinianum: ultimæ 18. paginæ alia manu suppletæ.

XV. Membr. Fr. Joannis Duns (Scoti) in primum sententiarum, cum ejusdem additionibus ad finem ex emendatione Thomæ Penreth Anglici excellentissimi Doctoris Ord. Eremitarum S. Augustini, in studio Patavino ordinarie legenti.

Scriptus est Florentiæ per Fr. Alexandrum de Bononia Eremitarum S. Augustini anno Domini 1490.

XVI. Membr. Idem, sed additionibus uberioribus.

XVII. In pap. De instructione, vel doctrina cordis, (& ornamentis animæ) tractatus septem Gerardi Leodiensis O. F. P. ann. 1280.

Religionis Elucidarium, forte ejusdem.

De septem itineribus æternitatis: absolutus est hic tractatus anno...... Basileæ durante Concilio.

Instructio de communicando sacramentaliter, vel etiam celebrando ex Innocentio & Anselmo.

Dialogus Sanctorum Basilii, & Joan. Chrysostomi de dignitate Sacerdotali.

S. Ambrosii Mediolan. Episcopi de Abele, & Caïn liber.

Eusebii Cæsariensis Sermo de Corpore & Sanguine Domini.

XVIII. Membr. Expositio literalis super Job S. Thomæ Aquinatis.

XIX. In pap. Fr. Joachini Abbatis Monasterii primi Floris lectiones in Jeremiam Prophetam ad Henricum VI. Rom. Regem.

XX. Membr. Anonymi expositio in Cantic. cum Cantic.

Quædam de nominibus Angelorum, & post hæc adnectuntur sermones quidam de Sanctis.

XXI. Membr. antiq. Catena SS. Patrum Augustini, Hieron. Remigii, & aliorum in Psalterium Davidis collecta a Petro Lombardo Sentent. Magistro.

XXII. Membr. antiq. Expositio incerti auctoris in Evangelium Sanctorum Matthæi, & Marci. Ad principium Marci literis grandioribus legitur, Bedæ Presbyteri incipit Prologus: & profecto expositio est Bedæ, sed illa Matthæi non respondet editioni.

Textus Miraculi quod Dominus ad destructionem Simoniacæ hæresis operari dignatus est in Episcopatu Florentino ann. 1062.

XXIII. Membr. Glossæ, sive expositio in Epistolas omnes D. Pauli incerti auctoris cum Prologo.

XXIV. In pap. Theologica quædam de fide, & sermones alii morales, pagina 119. legitur: *Anton an Mexech bo fri en Reverk an belle loc*: & pagina 219. sermo pro sancta Cruce Magistri Antonii de Medicis 1472.

Magistri Roberti de Licio Ord. Prædic. opus de Doctrina Christiana.

Copia Bullæ, seu Decreti Basileensis Concilii, quæ conclusio tenenda sit circa Conceptionem B. M. extractæ ex originali Bulla plumbea, quæ Bulla servatur in Sacristia Majoris Ecclesiæ Pisanæ cum magna reverentia.

Vaticinia Sibyllina.

XXV. Membr. Homiliæ, sive Sermones per annum incerti auctoris.

XXVI. Membr. Homiliæ Dominicales a prima Adventus usque ad XXIV. post Pentecosten, quæ legitur ante vigesimam-tertiam.

Sermo Fr. Bonaventuræ de seminante.

Sermones alii sex incerti auctoris.

XXVII. Membr. Homiliæ Dominicales ab Adventu ad Dominicam XXI. post Trinitatem, deest finis.

XXVIII. In pap. Quadragesimale incerti auctoris a Feria quarta Cinerum, ad Dominicam Resurrectionis.

XXIX. In pap. Excerpta moralia ex Alberto Ratispon. Episcopo, S. Thoma, Petro de Tarantasia, Delbio, & aliis in capita distributa. Primum est de Simonia, ultimum de ignorantia. Primæ literæ extritæ sunt.

XXX. In pap. Fr. Johannis Genesii Euayo de Parma S. T. M. Ord. Prædicatorum liber de Civitate Christi.

XXXI. In pap. Anonymi de duplici statu animæ.

Sermones Quadragesimales incerti auctoris.

XXXII. Membr. Sermones de tempore cum indice materiarum in principio.

XXXIII. In pap. Sermones quidam de duplici statu animæ in Paradiso, Inferno & Purgatorio.

Sermones de Incarnatione Domini incerti auctoris.

Henrici de Arimino Ord. Fr. Prædic. Tractatus de septem capitibus Draconis.

XXXIV. In pap. Sermones varii quorum primus sic inscribitur: de B. Francisco sermo bonus & nobilis scriptus Florentiæ.

Concio de Passione Domini, quæ incipit: a suscitatione

suscitatione Lazari. Subjecta est Epistola de Statura Domini Nostri Jesu Christi, cujus finis deest.

Sermones duo, sive Tractatus de Conceptione & Annunciatione B. M. V. & alius sermo in Missa nova.

Conciones incerti auctoris numero XXV. Prima est de honore & dignitate Eeclesiæ; ultima de inferno, quibus omnibus præfixa sunt verba: Non pecces in multitudine civitatis, finis desideratur.

XXXV. Pap. Fr. Alfonsi Boni hominis Hispani nova translatio de Arabico in Latinum libelli cujusdam antiquissimi ab Judæo Catechumeno compositi, in quo primo quærit Judæus, quare ipsi generaliter percussi sunt a Deo, &c. cum Epistola in fine Fr. Alphonsii ad Ugonem Magistrum Ordinis Prædicatorum dignissimum, & sacræ paginæ Professorem.

De cura & modo rei familiaris utilius gubernandæ Epistola Bernardi.

Sermones quidam anonymi.

Postilla, sive expositio super Orationem Dominicam ab eodem expositore qui supra; edira, fortasse Alfonso.

Sequitur præfatio in expositionem Decalogi, quæ suo loco reponenda est.

De Conceptione B. M. V. quæstjones quædam.

De eadem Beatæ Mariæ Virginis Coneeptione alia manu.

Expositiones in Decalogum incerti authoris.

Liber Methodii Patheris Episcopi & Mart. quem S. Hieronymus collaudat in operibus suis, alia manu.

De pœnitentia tractatus Anonymus.

Quædam de 7. statibus Ecclesiæ ex visionibus Johannis Evangelistæ, quibus adjieiuntur exempla de Trinitate, & considerationes XII. seu conditiones de Sanguine Christi.

Tractatus circa discretiones Spirituum editus a Reverendo Magistro Henrico de Hassia piæ memoriæ.

Tractatus Angeli Parigli de Perusio de contractibus.

Auctoritates allegabiles torius Philosophiæ ex Aristotele Philosophorum Principe, Platone, Boëtio, Seneca & Apuleio cullectæ per Fr. Antonium Medicem juxta ordinem Alphabeti ad utilitatem Studentium.

XXXVI. Pap. Homiliæ io Evang. Matthæi, Marci, Lucæ & Joannis.

XXXVII. Pap. Explicationes verborum, quæ frequenter in Theologia occurrunt juxta alphab. incipit ab A usque ad B Verbo Beatitudo.

XXXVIII. Membr. antiq. Summa quæstionum Theologicarum incerti authoris.

XXXIX. Pap. Quæstiones XI. quarum prima an Gregorius XII. cedere teneatur; ultima an ante deffinitivam Sententiam enntra Gregorium in Concilio forte ferendam fideles quoque sibi aut teneantur, aut possint obedientiam denegare, finis deest.

Oratio Cardinalis Cæsarini.

Consilium Antonii de Butrio an Cardinales teneantur ire Saonam.

Utrum ad Cardinales spectet convocare Concilium Generale. Declaratio cujusdam dubii an Cardinales possint mandare subditis Papæ, quod ab ejus obedientia se subtrahant.

An Papa possit deponi si reperitur hæreticus, & si corrigi velit, an obedientia subtracta sit restituenda.

Tractatus Domini Petti de Ancharano J. V. D. Bononiensis factus tempore Innocentii VII. de diversis modis, & viis ad faciendam unionem tempore Schismatis ad Baldasatem de Neapoli Cardinalem S. Eustachii, in fine legitur: Compositum pet me Petrum de Ancharano V. S. D. regentem Cathedram Decretalium in hac alma civitate Bononiensi Studiorum omnium vera matre 1403. de mense Aprilis: alias reperi per A. de Butrio.

Ejusdem declaratio cujusdam dubii an Cardinales possint mandare subditis Papæ, ut ab ejus obedientia se subtrahant.

Ejusdem an subtrahentes se ab obedientia dicantur Papam spoliare.

Ejusdem an Papa accedere recusante, locum conventum ipse ire teneatur.

Antonii de Butrio J. V. D. de Bononia Consilium, an positis quæ in facto ponuntur Domino nostro non volente, aut non valente Saonam accedere pro parte Eeclesiæ juxta vota, & juramenta, ad conventa populo Christi danda Cardinales accedere teneantur.

Consilium Francisci de Zambarellis de modis extinguendi schismata ab Ecclesia, ubi inter alia agitur, quomodo sint duo contendentes de Papatu, quis erit Judex, & de multis pulcris quæstionibus de Concilio, & Collegio Cardinalium, &c.

Antonii de Luschis Secretarii Apostolici Epistola ad Cardinalem quemdam de Ecclesiæ calamitate, & persecutione per discessionem PP. de sacro Collegio * ab obedientia Summi Pontificis.

Responsiva ad Dominum Antonium de Luschis pro parte Cardinalis Mediolanensis.

Sequitur complementum Consilii supradicti Francisci de Zambarellis.

Dubia proposita, & allegata in saero Concilio Generali Pisano pet Dominum Verden Oratorem Ruperti Regis electi Imperatoris .... contra Concilium, in eo gesta multis modis in favorem Imperii, ad quæ de mandato Concilii respondit Pettus de Ancharano.

Responsio in eodem saero Concilio per Petrum de Ancharano facta omnia exprobrando quæ dixit Episc. Verden.

Consilium famosissimum V. J. D. Antonii de Câslarelis Civis Romani, & Apostolici Consistorii Advocati, an creatio Cardinalium spectet ad Papam solum, vel ad Cardinales, vel ad utrumque ad D. D. G. Dominum Card. tit. Sanctæ Mariæ trans Tiberim.

Libellus de libera authoritate Rom. Pontificis, & illius in terris illimitabili potestate in iis, quæ regimen Ecclesiæ universalis concernunt; opera Romani Episc. Oueten. ad Paulum II. Pont. Max.

Cardinalis S. Angeli de Cesarinis in Concilio Basileensi legati sub nomine Ecclesiæ Matris Sanctæ, valde lacrymabilis præsentibus ora-

toribus Regni Bohemiæ oratio.

Epistola Rever. D. Cardinalis S. Angeli ad Papam Eugenium de facto Concilio Basileensi.

Decretum Eugenii ad Concil. Basileense.

Tractatus de hæresibus editus a Guidone de Baysio Archidiacono Bononiensi, qui scripsit super Decretum ad Clementem Pontificem.

XL. Pap. Henrici de Zomezen epirome ex dialogo Guillelmi Okam jussu Bessarionis Episcopi Tusculani S. R. E. Cardinalis Nicæni, cui prævia est Epistola nuncupativa.

XLI. Membr. Compendium Theologicæ veritatis sine nomine auctoris In fine scriptus iste liber per me Fr. Philippum Cessi Notarium de Florentia anno MCCCXXI. die X. Octobris.

XLII. Membr. Compendium Theologicæ veritatis, sine titulo.

XLIII. Pap. De Sacramentis in genere incerti authoris.

De Sacramento Eucharistiæ.

De triplici statu Ecclesiæ Militantis, Purgatæ & Triumphantis.

XLIV. Membr. Opus de Concordia V. & N. Testamenti editum a Magistro Angelo de Lemposa Ordinis Minorum.

XLV. Membr.

XLVI. Membr. Liber Synonymorum Domini Isidori Hispalensis Episcopi; desunt in medio duæ paginæ, & finis.

XLVII. Membr. Contra fascinationes Hypocritarum insignis, ac nobilis Matronæ G. Albertæ Funebris Oratio.

XLVIII. Membr. antiq. Excerpta ex decretis Pontificum, & Conciliis: primus titulus est quo tempore actum sit Concilium Nicænum.

Scholia quæstionum., sive explicatio vocum quarumdam S. Scripturæ: Cur Spiritus Sanctus, qui implet omnia, simul & mobilis & stabilis dicatur.

Sententiæ de libro prognosticorum, quibus adjiciuntur epistola S. Isidori de nominibus hæreticorum, Epistola formata Titi Episcopi Constantinopolitani, Augustini de Eucharistia, & Gregorii quædam ex registro. Versus in illud, cur Deus Homo & versus de tribus missis in Natale Domini.

Excerpta ex Valerio Maximo, Suetonio Tranquillo: Item exempla de virtute, & natura sexus feminei. Ex Solino de memorabilibus mundi. De septem miraculis mundi, & sententiæ quædam Philosophorum.

XLIX Membr. antiq. Synonyma Isidori Hispal. cum argumento.

Fragmentum Grammaticum de vocibus.

Sermones, sive Homiliæ III.

Ecclesiastes cum Scholiis quibusdam, & Glossis interlinearibus alia manu.

Epistolæ Canonicæ cum adnotationibus (fortasse ex Hieronymo) primum enim argumentum est ad Eustochium.

Job cum adnotationibus ad marginem, & scholiis interlin. a principio. finis desideratur.

Sequuntur capita quædam Conc. Lateran. ultimum de Apostatis.

L. Impr. pap. Liberatio peregrinationis virtutum, & restauratio illarum, & sanctæ Fidei & Romanæ Curiæ; per justissimum Pontificem Max. Leonem X.

LI. Membr. Argumenta capitum sacræ Scripturæ a Genesi usque ad Ecclesiasticum inclusive.

LII. Pap. Fr. Jacobi Ongarelli de Padua Ord. Min. de malitiis, ac impietatibus Judæorum Modernorum ad Leonem X. P. M.

LIII. Membr. Fomii Medici de cibis Quadragesimalibus ad Laurentium Medicem.

LIV. Membr. antiq. Junilli instituta regularia de addiscendis Sacris Literis, in forma Dialogi jussu Primasii Episcopi Uticensis vel Adrumetini Lab. 315. excepta ab ore Pauli Persæ.

Isidori Junioris Chronographia.

Liber Chronicorum expositus a S. Hieronymo Presbytero cum tabulis generationum.

LV. Membr. Guill. Duranti, Miniatensis Ecclesiæ Episcopi rationale divinorum Officiorum.

LVI. Membr. antiq. Compendium totius sacræ Scripturæ ab Adamo Protoplaste ad Christum; subjiciuntur vitæ quorumdam SS. abbreviatæ.

PLUTEUS XXI.

SCRIPTORES.

I. Msc. membr. Canon. Missæ, sive Ordo Missæ Pontificiæ.

II. Membr. Lactantii Firmiani eloquentissimi viri divinarum institutionum libri vij.

De ira Dei liber unus.

De opificio Dei, aut formatione hominis liber unus.

Epitome ejusdem sexti & septimi libri.

Versus de Phœnice.

Versus de Resurrectione Christi.

Testimonia SS. Augustini, & Hieron. de ipso Lactantio.

Liber scriptus manu Gerardi Joannis del Ciriago Civis, & Notarii Florentini pro Joanne Cosmi de Medicis an. Domini 1458. Florentiæ.

III. Memb. Lactantii Firmiani divinarum institutionum libri septem.

De ira Dei, liber unus.

De opificio hominis, liber unus.

Desunt literæ initiales quæ aureis caracteribus exscribendæ essent. Scriptus, & completus est hic liber per manus Petri de Middelbourg. A. D. 1461. mens. Jun., &c.

IV. Membr. Firmiani Lactantii divinarum institutionum adversus gentes libri septem.

Capita adnorantur ad marginem Rubrica.

De ira Dei ad Donatum, liber unus.

De opificio Dei, vel formatione hominis ad Demetrianum, liber I.

V. Msc. membr. L. Cæcilii Firmiani Lactantii institutionum adversus gentes libri VII.

Epitome sexti & septimi libri.

De opificio hominis liber.

De ira divina liber.

Codex est scriptus literis grandioribus manu admodum industria; Græca, quæ reperiuntur in opere isto, rubrica exarata sunt, & e regione Latine reddita.

VI. Msc. membr. Firmiani Lactantii div. Instit. libri VII.

Epistola scripta e Mediolano ex ædibus Me-

diceis decimo-tertio Cal. Febr. 1432.

Versus Lactantii de Phoenice.

Græcis literis in corpore respondent ad marginem Latine redditæ. Ad finem duodecimi capitis lib. secundi hæc leguntur in margine, *Candidus addidit cum deficeret Græca literatura.*

VII. Membr. Firmiani Lactantii div. Instit. adversus gentes libri VII.

De ira Dei ad Donatum lib. I.

De opificio Dei, vel formatione hominis ad Demetrianum auditorem suum, lib. I.

Græcis e regione Latine respondent: Hieronymi, & Augustini, & Eusebii testimonia de Lactantio apposita sunt in principio operis.

VIII. Membr. Marsilii Ficini Florent. Opera videlicet Mercurii Trismegisti lib. de potestate, & sapientia Dei traductus ab eodem Ficino e Græca in Latinam linguam ad Cosmum Medicem cum testimonio Chalcydi de Mercurio.

Xenocrates Platonicus de morte, Marsio interprete ad Petrum Medicem. Speusippi,& Alcinoi, & Pythagoræ opuscula e Græca in ling. Latinam traducta a Marf. Ficino ad Joannem Cavalcantem Florent. civem, amicum unicum.

Marsilii Ficini Florent. libr. de voluptate ad Joann. Canisianum.

Ejusdem ad Peregrinum Allium, liber de divino furore.

Ejusdem de virtutibus moralibus ad Anton. Canisianum.

Ejusdem de quatuor Sectis philosopborum ad Clementem Fortinum.

Collecta cursim ex lectionibus Marf. Ficini in Philebum Platonis, lib. II.

Exscripsit clata hæc opera Sebastianus Salvinus Marsilii Ficini amicissimus tertio id. Febr. 1490.

Excerpta ex lectionibus Marsilii Fic. in Philebum, & alia Apologia Marsilii in Philebum.

Apposita est in principio Marsilii Fic. Epistola ad Laurentium Medicen V. Magn. Patriæ servatorem, cujus titulus: Procemium in libros in adolescentia compositos, sed collectos tandem, atque ad Laurentium missos.

IX. Membr. Marsilii Ficini Flor. lib. de Christiana Religione ad Laurentium Medicen Patriæ servatorem, cap. XXXVII.

X. Membr. S. Leonis Papæ Homiliæ super Evangelia, quibus inseruntur sermones aliorum Sanctorum Patrum, scilicet Augustini, Severini, Bedæ, Hieronymi, &c.

XI. Membr. Ejusdem S. Leonis sermones, & Epistolæ prævia tabula.

Hunc codicem transcripsit Julianus Antonii de Prato.

XII. Pap. Ejusdem S. Leonis sermones.

XIII. Membr. Ejusdem S. Leonis sermones.

Ejusdem Epistolæ, quas pro defensione fidei Catholicæ in diversas mundi partes direxit.

XIV. Membr. Ejusdem S. Leonis sermones, & Epistolæ, quas pro defensione fidei, &c. ut supra.

XV. Membr. Firmiani Lactantii de divinis institutionibus libri VII.

Ejusdem de ira Dei ad Donatum.

Ejusdem de opificio Dei.

Ejusdem de Resurrectione Christi Versus.

Ejusdem Phoenix metrice.

Claudii Claudiani carmina de Phoenice.

Aurelii Augustini de facultatibus Ecclesiæ distribuendis libellus.

Cæcilii Cypriani Episcopi Carthaginensis Oratoris suavissimi ac martyris gloriosissimi de ligno Crucis versus.

XVI. Membr. cod. ant. Lactantii Firmiani de Religione lib. VII.

De ira Dei.

De opificio Dei.

XVII. Membr. Liber Lotharii Levitæ Cardinalis de vilitate conditionis humanæ manu Antonii Sinibaldi, anno 1489. descriptus.

XVIII. Membr. Caii vel Tajonis Cæsaraugustanæ urbis Episcopi cognomento Saoohelis, vel ut in fine legitur, Samuelis, opera e sacris voluminibus S. Gregorii Papæ collecta ad Quericum Episcopum Barcinonensem.

Isidori Hispalensis Episc. libellus, quem e diversis PP. opusculis collegit in sacræ scripturæ libros aliquor.

Exscriptus est hic codex, & absolutus a Jacobo Joannis Alamanno Crucemnacensis (*sic*) Ord. Fr. B M. V. de Monte Carmelo ex exemplaribus satis fidis Matthiæ incluti Regis Ungariæ & Bohemiæ, anno ab Incarnat. Domini 1490. Kal. Aprilis.

XIX. Membr. ant. Excerpta quædam e Sanctis Patribus, & Evangelio quorum primum caput de Charitate, ultimum de Lectionibus: in fine nova manu quod deerat suppletum est exceptis capitibus duobus ultimis, quæ habentur in indiculo, qui operi præfigitur.

XX. Membr. S. Gregorii Papæ decretalium libri V.

XXI. Membr. Mercurii Trismegisti liber, quem e Græco in Latinum transtulit Marsilius Ficinus Florentinus an 1473. mense Aprili. Florentiæ ad Cosmum Medicem Patriæ Patrem.

Speusippi Platonis Discipuli, liber de Platonis definitionibus, Marsilio interprete.

Alcinoi Platonici liber de doctrina Platonis eodem interprete.

Pythagoræ præcepta aurea & symbola ejusdem, Marsilio interprete ad Joannem Cavalcantem omnia, prævia ad eumdem præfatione, & epistola in fine.

Xenocratis Platonici liber de morte, e Græca in Latinam linguam conversus a Marsilio Ficino Florentino ad clarum virum Petrum Medicem.

Marsilii Ficini liber de voluptate ad Antonium Canisianum cum Epistola ad eumdem in fine hujus libri.

Opus absolutum Figbini tertio Kal. Jan. 1457.

Ejusdem Marsilii opusculum de divino furore ad Peregrinum Allium.

XXII. Pap. Postillæ, sive sermones super Epistolas Dominicales totius anni editæ a Venerabili fratre de Molducio de Forlivio, Ord. Fratr. Eremitarum S. Augustini, precibus Fr. Andreæ de Pergamo olim ipsius Magistri.

XXIII. Pap. Marini Sanudo cognomento Torzelli, seu Torcelli Patricii Veneti, de civitate Rivoalti de confinio S. Severi de Venetiis, liber cui titulus est secreta fidelium Crucis, sive secreta tam pro conservatione fidelium, quam pro conversione, seu consumptione infidelium propter acquirendam, & tenendam terram Sanctam, & alias multas terras Deo dante in bono statu, pacifico, & quieto: Sectiones XV. Subjiciumur quædam Geographica de Asia, Africa, Europa, & Insulis minoribus cum tabulis quibusdam Geographicis, & figuris sparsim ad oram libri.

Ejusdem Marini Epistolæ ad diversos XXII.

Prima ad Joannem Pontificem cui dicavit hoc opus: ultima ad D. B. Ostiens. & Velletr. Episc. Cardinalem. Initio leguntur præfationes, & summaria libri.

Libellus, qui dicitur Augustalis continens in se sub compendio brevem descriptionem omnium Augustorum, ad illustrem Nicolaum Marchionem Estensem. (Opus Beneventi de Ramhaldis de Imola quamvis tribuatur Francisco Petrarchæ) pl. XLII. numero XVII.

XXIV. Membr. Magistri sententiarum liber I. & II. ex magna parte nova manu suppleti.

XXV. Membr. Magistri sententiarum libri IV.

XXVI. Membr. Magister sententiarum libri IV.

XXVII. Membr. Magistri Petri Lombardi sententiarum libri IV. Initio nova manu suppleta est præfatio, & tabula capitum primi libri.

XXVIII. Membr. Commentarius Magistri Petri de Aquila in tres libros sententiarum Magistri Petri.

XXIX. Membr. Missale Romanum.

XXX. Membr. Martyrologium cum Præfationibus Hieronymi, Bedæ, & Usuardi Monachi.

XXXI. Pap. Kalendarii Romani quoad æquinoctium, & decemnovalem aureum cyclum pro recta Paschæ observatione verissimus reformationis modus, cum additione duplicis Calendarii secundum duplicem æquinoxii Ecclesiæ magis congruam locationem: in quorum utroque duplex ordo aurei numeri pro Neomeniis designandis, unus secundum antiquam observationem, qua hucusque usa est Ecclesia, & alius a novo principio, videlicet ab anno Domini 1507. inchoatus, regulariter est inscriptus, editus a Martino de Ilkusz S. T. D. & Cantore Ecclesiæ S. Floriani ad Reverendum * Amitinum Episcopum Laodicens. & rectorem Universalis Studii Cracoviensis, cæterosque universitatis PP. & majores, prævia Epistola, & summario capitum, & tabulis ad finem.

XXXII. Impr. pap. Evangelium secundum Matthæum in lingua Hebraica cum versione Latina, atque succinctis adnotationibus Sebastiani Munsteri ad invictissimum Angliæ Regem Dominum Hiberniæ, Walliæ, & Cornubiæ principem Catholicæ fidei defensorem Henricum VIII. Post Epistolam nuncupatoriam habetur fides Christianorum sancta, recta, perfecta, atque indubitata interprete Sebastiano Munstero: deinde fides Judæorum, quam ipsi credunt hoc ævo, atque diebus istis. Censura fidei, imo errorum Judæorum, scilicet ultima pagina suo loco reponenda est. Impressus Basileæ apud Henricum Petrum anno 1537. mense Februario, qui est annus mundi juxta Judæorum supputationem 5247. & mense Adar.

XXXIII. Membr. antiq. Evangelium secundum Matthæum cum scholiis, & glossis interlinear. In ultima pagina habentur Hieronymi ad Damasum de filio prodigo, & cum summario Evangelii cum argumento.

XXXIV. Membr. Evangelium secundum Lucam cum scholiis, & glossis interlinearibus prævia ad lectorem admonitione quadam, & vita S. Lucæ.

XXXV. Membr. Evangelium secundum Lucam cum scholiis, & glossis interlinearibus prævia vita ejusdem S. Lucæ.

Liber Laurentii Joannis & Petri Francisci de Medicis.

XXXVI. Membr. Evangelium secundum Marcum cum scholiis SS. Hieronymi, & Bedæ Presbyteri, & glossis interlinearibus prævia vita S. Marci Evangelistæ.

XXXVII. Memb. Evangelium secundum Marcum, ut proxime præcedens.

XXXVIII. Membr. Actus Apostolorum, Epistolæ Catholicæ VII. quibus adnectuntur paucula quædam ex SS. Augustino, & Ambrosio, Salomonis Parabolæ, Ecclesiastes, Cantica Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus. Singulis libris appositæ sunt præfationes S. Hieronymi.

Post Canticum Canticorum habetur dubitatio quædam cur dicatur Dominica in Septuagesima, &c.

Hieronymi in Annalibus Hebræorum de XV. signis XV. dierum præcedentium diem Judicii.

Liber Monasterii S. Bartholomæi de bono solatio.

XXXIX. Pap. Solemnissima expositio super Apocalypsim composita per Magnum Doctorem Magistrum Matthiam de regno Sueciæ, liber scriptus est varia manu.

PLUTEUS XXII.

SCRIPTORES.

I. Mf. in membr. F. Nicolai de Lyra Postilla sive expositio in Genesim, & Exodum cum ichnographia tabernaculi, altaris, &c.

II. In membr. orn. Ejusdem in Leviticum, Numeros, Deuteronomium, Josue, Judices, Ruth.

III. In membr. Ejusdem in tres libros Regum.

IV. In membr. orn. Ejusdem in Evangelium Matthæi & Marci.

V. In membr. Ejusdem in Evangelium Lucæ & Joannis.

VI. In membr. Ejusdem in Apocalypsim.

VII. In mixto. Ejusdem in Genesim, Exodum, Leviticum, Numer. Deuteron. script. manu Emesti de Saxonia in Civit. Basileensi. Codex inscriptus erat, liber vitæ.

VIII. In mixto. Ejusdem in Evangelia Joannis, Matthæi & Marci.

Script. manu Rudulphi Dotnighen an. 1433.

IX. In membr. Origenis Adamantii Periarchôn sive de Principiis libri IV. Rufino interprete.

Pamphili Martyris Apologeticus pro libris Origenis, qualiter scilicet ipse Origenes senserit de singulis capitulis SS. scripturarum, Rufino interprete cum additione.

X. In membr. Origenis Adamantii Senis Homiliæ super Genesi XV. super Exodo XIII. super Levitico XVI. S. Hieron. interprete.

PLUTEUS XXIII.

Scriptores.

I. MS. membr. Liber ordinis Pontificalis tres in partes distributus: prima agit de personarum benedictionibus, ordinationibus, & consecrationibus. Secunda de benedictionibus, & consecrationibus aliarum rerum tam sacrarum, quam prophanarum: tertia de quibusdam Sacramentis, & Ecclesiasticis officiis.

II. In memb. Pontificale secundum consuetudinem Ecclesiæ Romanæ, quod fecit fieri D. Nicolaus miseratione divina S. R. E. Card. Episc. Albanensis incoeptum die VII. Martii anno 1395. Pontificatus Domini Benedicti Papæ XIII. anno primo. Hæc aureis characteribus adnotata sunt post præparationem ante missam.

III. In pap. Liber Pontificalis in tres libros distributus.

IV. Membr. Chronologia Pontificum a S. Petro Apostolorum principe ad Adrianum, qui in ordine est 98. prævia Epistola S. Hieronymi ad Damasum, & Damasi ad eumdem.

V. Membr. antiq. S. Pauli Apostoli Epistolæ omnes cum notis quibusdam interlinearibus, & commentario ad marginem.

VI. Membr. Ejusdem Epistolæ omnes cum præfatione S. Hieronymi, & argumentis in singulas Epistolas.

VII. In membr. Ejusdem Epistolæ omnes cum notis, & comment.

VIII. Membr. Ejusdem Epistolæ omnes cum notis, & comment.

IX. Membr. Ejusdem Epistolæ omnes cum commentatio (Fr. Nicolai Galli Francorum Regis Confessarii Ord. Prædic. ex historia hominum illustrium Seraph. Razzi).

X. XI. XII. XIII. In membr. Ejusdem Epistolæ omnes cum notis, & commentario, ut supra n°. V. VII. & VIII.

XIV. Membr. S. Prosperi de vita contemplativa libri tres cum præfatione, & tabula: in fine hæc adnotata sunt:

Hic Prosper dicitur fuisse notarius S. Leonis Papæ: claruit autem circa annum Domini 458. ut Vincentius in speculo historiar. lib. 21. cap. 58. scribit. In hoc opere imitatus est Augustinum, ut ipse asserit ad finem voluminis hujus. Sequitur Epistola Jacobi Becheti ad Cosmam Medicem cui misit præfatum librum S. Prosperi.

S. Isidori Hispalensis Episc. liber primorum, sive explicatio ordinis librorum sacræ scripturæ, & significatio nominum eorumdem.

Ejusdem Allegorica interpretatio nominum veteris Test. ad Orosium.

Ejusdem liber differentiarum cap. 42. comprehensus.

S. Augustini de quatuor virtutibus charitatis.

S. Isidori Episc. Hispalensis sententiarum libri tres, sive de summo bono. Clatuit temp. Heraclii Imperat. qui cœpit an. Domini 614. & regnavit an. 30.

Ejusdem ad sororem suam Florentiam lib. 2. contra Judæos.

Excerpta quædam ex Augustino de civitate Dei, ex Gregorio, & Ambrosio, &c.

XV. Membr. Prudentii Christiani Poëtæ carmina.

C. Vetti Aquilini Juvenci V. C. Evangeliorum lib. 4. heroico carmine.

Probæ Falconiæ centones, sive excerpta ex Virgilii carminibus de Christi vita. Proba Falconia nobilis Romana floruit an. 410. circiter, quæ fuit mater Virginis Demetriadis pietate illustris. Ferunt illam an. 409. Romam Alarico tradidisse; sed Baronius an. 410. illam excusat & purgat hoc crimine.

Sedulii Catholici Poëtæ de singulis utriusque Testam. miraculis ad Macedonium Presbyterum metrice.

Aratoris Cardinalis Subdiaconi S. R. E. Actus Apostolorum heroïco carmine præviis duabus Epistolis.

Memoria oblationis hujus libri, & versus quidam in laudem Aratoris.

XVI. Membr. antiq. S. Gregorii Magni Pastoralis liber, sive de cura, & sollicitudine Pastorali. Subjectæ sunt orationes tres ad SS. Trinitatem.

XVII. Impr. in pap. Pauli Cortesii Protonot. Apostolici de Cardinalatu libri III. ad Julium II. Pont. Max. prævia Epistola Raphaelis Volaterrani in libros ejusdem Pauli ad Leonem X. Pont. Max.

Impressus in Castro Cortesio per Simeonem Nicolai Nardi Senensem, alias Rufum Chalchographum an. 1510.

XVIII. Impr. pap. Pauli Germani de Middelburgo Episc. Forosemproniensis de recta Paschæ observatione lib. 14. ad Leonem X. P. M.

Ejusdem de die Passionis Domini nostri Jesu Christi ad Serenissimum Romanorum Regem Maximilianum Imperatorem electum.

XIX. In pap. Pauli de S. Maria Episc. Burgensis Archicancell. Serenissimi Principis Domini Johannis Regis Castellæ, & Legionis, quem composuit post additiones per eum factas ad Nicolai Postillam. Perfecit hoc opus an. 1431.

XX. Membr. S. Paulini Episcopi Nolani Epistolæ, inter quas habentur Ausonii una, & Augustini quinta.

S. Ignatii Episcopi Antiocheni, & Mart. Epistolæ n°. 12. Adjecta sunt testimonia Hieron. Marci Michaëlis Cortonæ Bernardi cum literis 4. duæ Ignatii ad Joan. Evangelistam, tertia ad B. Virg. & quarta ad Ignatium B. Virginis responsio.

S. Polycarpi Episcopi Smyrn. Discipuli S. Joan. Evang. Epistola ad Philippenses confirmans eos in fide: prævia est Herois Episcopi, qui S. Ignatio successit, perbrevis laus de S. Ignatio.

S. Antonii Abbatis Epistolæ septem cum testimonio S. Hieronymi de eodem.

S. Uranii Episcopi de vita, & obitu Illustrissimi, viri Paulini Nolensis Episcopi, ad Pacatum.

Meropii Paulini vita excerpta e Dial. S. Gregorii Papæ. Adjecta sunt testimonia de S. Paulino ad finem libri.

XXI. Membr. Fr. Pauli Florentini de Attavantis Dialogus de origine Ordinis Servorum Beatæ Mariæ ad Petrum Cosmam.

XXII. Membr. Magistri Petri de Insulella summa Grammatices.

XXIII. Membr. Sententiæ quorumdam SS. PP. de variis virtutibus acquirendis, vitiisque ipsis oppositis evitandis.

Libellus Martini Episcopi ad Mironem Regem Gallicienfem de 4. virtutibus moral.

S. Joan. Chryf. sermo de patientia, & gratiarum actione, & quod non oportet mortuos ita fortiter lugere, præsertim cum parvuli mundi de hac vita servati sint.

S. Isidori Episcopi Hispalensis Synonymorum lib. 2.

S. Ambrosii Episcopi de Sacramentis sermo.

Juliani Toletanæ Civitatis Episcopi libri tres prognosticorum futuri sæculi.

S. Johannis Chrysostomi liber de reparatione lapsi, &c. deest finis.

S. Basilii de institutis Monachorum in forma dialogi cum præfatione Rufini Presbyteri ad Ursatium.

S. Cæsarii Episcopi Arelatensis admonitiones 47. ex variis SS. PP. collectæ.

Tituli 42. pro quibus sunt fratres admoniti Pauli Stephani.

Excerpta ex Augustino de operibus Monachorum ad Aurelium Episc. de hoc quod præcepit B. Apostolus, qui non vult operari, nec manducet. deest finis.

S. Augustini liber de natura boni.

Excerpta aliqua ex dictis Gregorii, & Decret. Fabiani Pontif. deest finis.

PLUTEUS XXIV.

Scriptores.

I. Ms. membr. antiq. Remigii. Episcopi comment. in omnes S. Pauli Epistolas. Rivetus in Critico sacro pag. 120. contendit esse Haymonis Episcopi Halberstadensis, qui floruit Lotharii Imper. tempore, & Laurentius Beyerlinch in Theatro vitæ Humanæ.

Et Sixtus Senensis tribuit Remigio d'Auxerre, & Villalpandus Remigio Remensi.

Codicem hunc dicavit Mediceæ Biblioth. Ludovicus Beccatelus Bononiensis Archiep. Ragusinus an. 1669.

II. In membr. antiq. D. Remigii commentarius in Epistolas S. Pauli præter eam, quæ est ad Hebræos.

III. In membr. Ejusdem Commentarius in Psalmos omnes, qui hunc habet in fine titulum. Liber Remigii viri Excellentissimi super psalterium. Prima pagina mala manu subrepta est.

V. In pap. Rogerii de Placentia Ord. Minorum Prov. Siciliæ conciones quadragesimales.

VI. Memb. Magistri Raymundi Ord. Præd. summa rerum moralium.

VII. Membr. Ejusdem summa eadem sed copiosior.

VIII. In pap. Quæstiones Theologicæ, & Philosophicæ, Latina lingua sed Græcis characteribus exaratæ.

IX. Imp. pap. Fr. Christophori Sylvestrani Brenzonii Carmelitæ Theolog. Doct. Patavini examen Theologicum in secundum sententiarum pro Laureandis ad Clementem VIII. Pont. M. impressus est hic codex Veronæ 1598.

PLUTEUS XXV.

Scriptores.

I. Ms. membr. antiq. Tomus Biblicus continens Proverbia Salomonis, Ecclesiasten, Cantica, Sapientiam, Ecclesiasticum, Psalterium, Paralip. Esdram, Tobiam, Judith, Esther, Macchabæos, Evangelia, acta Apostolorum, Epistolas Canonicas, Apocalypsim, & Epist. D. Pauli cum præfationibus S. Hieronymi. Codex alicubi mutilus nova manu suppletus est.

II. Membr. antiq. Tomus alter superiori non absimilis, eadem continens præter Cantica, Psalmos, Paralip. cum præfationibus S. Hieronymi, codex alicubi suppletus nova manu.

III. Membr. Liber continens varias precationes ad Deum, B. Virg. &c. videlicet, Hieronymi Presbyt. psalterium, quod excipit psalterium B. Virg. Officium pro Defunctis, Passionis Dominicæ, & vivificæ Crucis. Sequuntur meditationes de Passione D. N. J. C. Oratio S. Bernardi Abb. ad Dominum, & B. Virg. Cancellarii Paris. septem gaudia B. M. Hieronymi sermo de Assumptione Deiparæ. Bernardi auctoritates ad recordandum de Deo, &c. Orationes asceticæ variæ. Augustini soliloquia. De virtute psalmorum secundum Hieronymum in prologo super Paralip. Hieronymi super Flores psalmorum. Expositio super Orationem Dominicam disputative posita secundum Fr. Thomam de Aquino. Alia de libro, qui Catholicon inscribitur: quem composuit Fr. Joannes Balbus Januensis. Liber cui titulus inflammatorium Pœnitentiæ, seu capitula, & ordinationes Mundi fabricæ. Bernardi hymnus de dilectione Dei, &c.

IV. Membr. Psalterium Davidis cum picturis antiquis cum orationibus ad finem.

V. Membr. Tomus Biblicus continens libros Salomonis, Epistolas Pauli, & Apostolorum.

VI. Membr. Cantica Salomonis cum commentariis, & glos. interlinearibus anonymi. Liber Petri de Medicis.

VII. Membr. Salviani Episcopi de vero Judicio, & providentia Dei, & ipsius gubernatione hominum ad Salonium Episc. prævia epistola nuncupatoria.

PLUTEUS XXVI.

Scriptores.

I. II. Impressi membr. Sacra Biblia duo-

bus tomis comprehensa quorum primus desinit in Psalterio, alter in Apocalypsi. Edita Moguntiæ per Joann. Faustum anno 1462. qui annus sextos foret ab ioventione artis Impressionis; sed manu Lælii Spagnæ Medici adnotatum est in fine jam ante dictum tempus annis XVI. innotuisse artem imprimendi.

III. Membr. Glosia continua Thomæ de Aquino super Matth. Luc. Marc. & Joannem.

IV. Membr. Expositio S. Thomæ ab Aquino Ord. Prædic. in Pauli Epistolas. Desiderantur in fine nonoulla.

V. Membr. pap. Postilla Fratris Thomæ super Job.

Scriptum super Isaïam ad literam Fr. Thomæ de Aquino in Jeremiam sine titulo.

VI. Membr. Secundus liber sententiarum clarissimi & summi Theologorum Principis S. Thomæ Aquinatis Ordinis Prædic.

VII. Membr. Liber sine titulo, qui extrinsecus in Scheda quadam hanc præ se ferebat inscriptionem *D. Thoma summa*, cujus loco posuimus summæ D. Antoni Arch. Florentini Ord. Præd. pars tertia.

VIII. Membr. Quæstiones de malo S. Thomæ Ord. Præd. qui titulus in fine legitur.

IX. X. Msc. in membr. Liber de veritate Catholicæ fidei contra errores infidelium editus a Fr. Thoma de Aquino Ord. Præd. Codice 10. in pagina quadam libri primi legitur: *De hoc libro debet habere Benivieni scriptor de sola manu lib. xiv. & sol. xij. & debet facere paragrapha, & in principio operis debet habere duos florenos aureos, & in medio alia tertia pars residui, & in fine alia a dicto Presbytero Benvenuto Canonico S. Pauli:*

XI. Membr. Compendium S. Thomæ: sic legitur in fine.

Abbreviatio super primam partem summæ B. Thomæ. In fine habetur hæc adnotatio: Explicit abbreviatio primæ partis Beati Thomæ cujus scriptura ascendit ultra tertiam partem totius libri per 30. folia sive tres quintenos de istis scripta a quarta Maii usque vigesimam-sextam Julii, anno Domini 1436. Basileæ sacro Concilio ibidem sedente.

Compendium D. Thomæ ex eo libro in quo agit de virtutibus, tam Theologicis, quam moralibus, & de statibus.

XII. Membr. D. Septimii Florentis Tertulliani Carthaginensis Opera, scilicet:

De Carnis Resurrectione.
De Corona militis.
Ad martyras.
De Poenitentia.
De Virginibus velandis.
De habitu muliebri.
De cultu feminarum.
Ad Uxorem.
De Persecutione.
Ad Scapulam.
De exhortatione castitatis.
De Monogamia.
De Pallio.
De Patientia Dei.
Adversus Praxeam.
Adversus Valentinianos.
Adversus Marcionem.

XIII. Membr. Tertulliani Chartaginensis Episcopi opera quædam, videlicet contra Judæos.

Adversus omnes Hæreticos, velut in fine de præscriptionibus Hæreticorum. Adversus Hermogenem.

Joannis Chrysostomi Archiep. Sermones quinque contra Anomoeos quod Deus incomprehensibilis sit e Græco per Fr. Ambrosium Ord. Camald. in Latinum versi.

Joannis Chrysostomi beatissimi viri contra Judæos, ac Judaizantes Christianos sermones VI.

Joannis Cassiani Presbyteri de Incarnatione Christi Dei contra Nestorium libri septem.

Liber Prosperi contra Cassianum Collatorem.

XIV. Membr. Fr. Thomæ de Vio Cajetani Ord. Præd. summarium de Conceptione Beatissimæ Virginis Mariæ ad Sanctissimum Dominum nostrum D. Leonem Medicem P. M. scriptum ann. 1515.

XV. Impres. pap. Ejusdem auctoritas Papæ, & Concilii, sive Ecclesiæ (*Universalis*) comparata, per D. Nicolaum S. R. E. tit. S. Priscæ Presbyterum Cardinalem de Flisco. Editus Romæ anno 1511.

XVI. Impres. membr. ann. 1513. Apologia R. P. Fratris Thomæ de Vio Cajetani S. Theol. professoris, de comparata auctoritate Papæ, & Ecclesiæ ad Reverendissimum D. P. Nicolaum de Flisco S. R. E. Cardinalem.

XVII. Membr. Fr. Vincentii Belvacensis Ord. Præd. Consolatoria ad Ludovicum Francorum Regem super morte filii ejus capitibus XIII.

Speculum exemplare Magistri Rainaldi (forte Ramberti, ut in fine alia manu scriptum est) Bononiensis Ord. Fr. Prædicat. Sectiones V.

XVIII. Pap. De Vita Christi liber sine titulo: incipit a libro tertio, in fine alia manu legitur.

XIX. Pap. Francisci cognomento Paduani Ord. Min. pro Seraphico, & almo Christi Confessore Francisco Tractatus utilis ad plebem Veronensem per octo dies.

Ibidem bullæ quædam, & indulta variorum Pontificum pro ordine Minorum: quibus adduntur dicta notabilia Fr Ægidii.

XX. Pap. Juvenci Presbyteri nobilissimi generis Hispani quatuor Evangelia hexametris versibus tribus millibus septingentis, pene ad verbum. In fine legitur procemium in Xisti librum Enchiridion cum testimonio Hieron. & Augustini de Xisto.

XXI. Membr. Ugolini Verini Paradisus de rebus supernis & beatorum splendore, & maxime de piis, qui optime Remp. administrarunt, versibus elegiacis ad Laur. Medicem.

PLUTEUS XXVII.

Scriptores.

I. Membr. antiq. Lectionarium vetus Ecclesiæ S. Laurentii de Florentia, in quo habentur:

Vita S. Pauli primi Eremitæ.
Vita S. Antonii Monachi.
Vita S. Mauri Abbatis.
Enarratio de Icone Domini.
Vita S. Cerboni Episc. & Conf.

Vita S. Donati Scotti Fesul. Episcopi.
Vita S. Romuli Martyris.
Vita S. Eustasii Martyris.
Dialogus B. Gregorii Papæ Urbis Romæ libris IV.
Natale Sanctarum undecim millium Virginum.
Passio SS. Quirici, & Julittæ.
Passio S. Margaritæ V. & M.
Vita S. Marci Papæ, & versus in laudem ejusdem: in fine. *Nunc famuli.*
Vita S. Zenobii Confessoris (Episcopi Florentini) per S. Simplicianum: hanc sequitur memoria SS. Corporum Marci, Amati, & Cordiæ, quæ Ambrosius Mediolan. Episc. Ecclesiæ S. Laurentii donavit; item de Pansophio puero, quem ipse Ambrosius præsente S. Simpliciano suscitavit a mortuis, & de Pansophia ejus matre inibi quiescentibus.
Sequuntur Lectiones de S. Catharina V. & M. de S. Thoma Cantuariensi Episc. de S. Elisabetha Hungariæ Regina, SS. Thomæ, & Barnabæ Apost. S. Mariæ ad Nives, & aliæ de Comm. Sanctorum, finis deest.
In calce hujus libri legitur: *Hic sacratissimus liber est Monasterii & Ecclesiæ S. Laur. de Florentia.*
II. Pap. Il libro appellato Spechio della vera penitenza conposto per Frate Jacbopo Passavanti Fiorentino.
Methodo facile per confessarsi bene di Luigi Marsilii.
Casus papales, Episcopales, Pœnitentiariorum & summi Pœnitentiarii: quibus subjiciuntur precationes quædam ad Crucifixum, & S. Sebastianum epidemia laborantium Patronum.
III. Pap. Salmista volgare con Cantici, simboli, &c.
Libro degl. Evangeli in volgare.
IV. Pap. Il libro del'omelie di san Gregorio Papa della Citta di Roma di diverse lettioni del Santo Evangelio
V. Pap. La somma de frati * tracti tutti i fioretti dessa in prima del Sacramento in genere capiti CIXXX. manca nel fine.
VI. Pap. Il libro degli Acti degli Apostoli, compilato per Santo Luca Vangielista col prologo che commincia Volendo a petizione.
Il Martirio di San Piero, e di San Paolo Apostoli.
Epistola di Santo Giovanni Chrisostomo mandata a Teodoro.
Credo di Dante con questo titolo: Questi versi qui appresso fecie Dante Alighieri sendo a Ravenna, & alquanti maestri in Theologia diciendo al Signore che Dante era Ererico fuori della fede. Di che Dante prese rispetto tutta quella notte e la matina in publico disse loro davanti el popolo.
Una amunizione che fece messere Santo Anselmo lo quale si fa allo inferno eglie per passare di questa vita misera.
Lettere di Giovanni dalle Celle XVIII. e di Luigi Marsilii VI. la nona e la decima settima sono di Guido.
In fine delle lettere si legge. Fecie il transito suo, e si spera nando libero a cielo questo Messere heremita don Giovanni nell anno MCCCLXXX. lasciando forma ed exemplo d'optimo vivere, & la sua lieta exemplaria morte ne rende testimonianza e prova la sua buona vita passata con divoti segni d'andare adrito cammino a quella Gerusalem superna, di che tanto avea decto, e amonendo in forma di predica gli altri romiti, e monaci prima e piu pur elli & novizii, poi gli altri mezani e piu antichi e confortando gli in molto fervore al servigio di Dio & tacituto ficho gli occhi al cielo, & quali mai per lungo spatio non mosse che in molta pace rendeo l'anima a Dio, e queste epistole fra piu altre che guido avea delle sue, mi piacque in memoria della loro ardente carita qui assemplare, L'uno sarebbe bello; ma a me non si conviene ne appartiene scrivere il modo e la forma di questa sua infermita e morte secondo mi disse chi v'era stato presente, sanza che molte belle cose ditte e fatte si trovano per lui a sua vita egli si vede per l'opere sue innanzi; e spero ci racomanda a Dio, Amen. La penitenza sua fece alle celle di Valenbrosa in una picciola cappaneta o cella anni intorno a XL. Den gratias amen.
Visitazione di Seneca è Paolo per pistole ool testimonio di Santo Jeronimo innanzi.
Oratione di Santo Aghostino chi la dira à laude di Christo in quello di che la dira niuno inimico nuocere li potra, e se morisse il di che la dicesse non andrebe in inferno, e cio che à Dio domandera giustamente li concedera.
VII. Membr. La expoficion del Apocalipsis per volgar con le glose del Maestro Nicholo de Lira translatada per Maestro Federigho da Viniexia del' Ordene di Frati Predicadori in MCCCLXXXXIIII.
Alla pagina 110. Si legge fum de Domino Simone Malerba a Zara Dalmatue.
VIII. Membr. S. Vangeli che si Dicono fra l'anno nella Missa in volgare, manca il fine.
X. Pap. Il libro di Mercurio Trismegisto della potentia, & sapientia di Dio coll' argumento di Marsilio Ficino Fiorentino à Cosmo de Medici Patre della Patria, e la lettera di Tomaso Benci al nobile huomo Franciescho di Nerone, in fine si legge: Finito il libro di Mercurio Trismegisto di Greco in Latino translatato per Marsilio Ficino Fiorentino d'Aprile 1463. e facto volgare da Ru. Sil. a di 10. di Settembre 1463.
Marsilio Ficino, Fiorentino, di Dio & anima ad Franciescho Capponi.
X. Pap. Il quarto libro delle celestiali revelationi fatte alla gloriosa Sposa S. Brigida (Principessa del Regno di Suetia) capitoli CXXV.
XI. Pap. Pistole, e lectioni, e Vangieli che si leghono in tutto l'anno nelle Messe cioè Domenichali, feriali, e festive secondo, l'uso della Santa Chiesa di Roma.
In fine si legge: Io Piero Digieri del testa Girolami coll' aiuto di dio o fatto questo libro di mia propria mano el quale o finito di scrivere questo di XX. di Decembre del anno MCCCCLXXV.
XII. Papyro. L'Evangelio volgare, il titolo è guasto e nel fine dice cosi, qui finiscie il santo Evangelio di Jesu Christo concordato insiemente in uno quello che scrissono tucti i quatro Evangielisti, *Deo gratias. Amen.*
XIII. Membr. . . . . . .
XIV. Pap. Il libro d'Evangeli rechato di Grammatica in volghare Fiorentino collo robriche innansi. Segui-

Seguitano alcune leggende o brevi vite di Santi, cioè di:
S. Eugenia V. & M.
S. Agostino.
S. Simone, e Taddeo.
S. Bartolomeo.
S. Lorenzo.
S. Cecilia.
S. Girolamo.
S. Dionisio.
S. Alezzo.
S. Eufrosina.
Frontonio Abbate.
Constanza Vergine d'Antiochia.
S. Andrea.
S. Nicolo.
S. Agata.
S. Tomaso imperfetta.
S. Orsola.

Doppo la vita di Costanza si leggono alcuni discorsi ò lezioni ò racconti delle feste che seguono, cioè:

Della visita che fece la Vergine Maria à S. Elisabeta.

Di S. Michel Arcangelo, e sue apparizioni & vittorie.

Dell' Inventione della Santa Croce.

Del Avento, Natività, Epifania, Passione, Resurrezzione, e Ascensione di Nostro Signore.

Della Pentecoste.

Delle Rogazioni, poi segue la vita di S. Andrea.

In fine si legge: Anni mille quatrociento ventisette à dì 4. di Giugno scritto per mano d'Andrea di Neri Vittori. Il libro era di Francesco d'Andrea di Neri Vittori suo figliolo.

XV. Pap. Gl'amaestrevoli sermoni (XX.) di Messer Santo Agostino rechati di Latino in volghare dal Reverendissimo, è divoto Religioso Frate Agostino della Scharperia dell' ordine de Frati à divotione e consolatione d'alquanti divoti giovani.

Qui si legge: Questo libro è di Girolamo d'Adovardo di Cipriano Giachinotti.

Il libro dell'abate Isaac di Siria della vita Monastica.

I Soliloqui di S. Agostino in volgare.

Leggenda di S. Agostino come quella apunto del cod. 14. sopradetto.

La Somma della opera di Frate Antonio di S. Marco sopra i peccati. Libro scritto di diversa mano.

PLUTEUS XXVIII.

Scriptores.

I. Mf. membr. Claudii Ptolemæi magna, vel Mathematica constructio, sive Almagestum cum præfationibus, & lemmatibus Geometræ Pappi & Theonis, & Scholiis ad oram libri.

Ejusdem de accessibus erraticarum stellarum secundum longitudinem.

Ejusdem apparentiæ stellarum fixarum secundum menses Alexandrinorum cum earum significationibus.

Adjicitur in fine de magnitudine stellarum.

Ejusdem de Criterio & Hegemonico.

Theonis Alexandrini in Ptolemæi magnam constructionem libri duo.

Euclidis elementorum libri tredecim editionis Theonis.

Ejusdem data editionis Theonis.

Hic codex erat Demetrii Cydonæ.

II. Bombyc. antiq. Euclidis elementorum libri e consabulationibus Theonis cum Scholiis antiquis.

Ejusdem data cum Scholiis ad marginem.

Hypsiclis liber qui ad Euclidem refertur.

Euclidis libri, qui vulgo XV. cum epigrammate in laudem Euclidis ad finem.

III. Membr. Euclidis elementorum libri XV. quorum XIV. inscribitur, Hypsiclis in Euclidem Anapheromena.

Ejusdem Phænomena: Codex hic suppletus est nova manu pluribus in locis.

IV. Membr. Archimedis opera quædam, videlicet:
De Sphæra, & Cylindro libri duo.
Dimensio circuli.
De conoïdibus & sphæroïdibus.
De spiralibus.
De planis æquiponderantibus, vel de centro gravitatis planorum.
Arenarius.
Quadratura & Parabolæ.

Eutocii Ascalonitæ Comment. in primum & secundum Archimedis de sphæra & cylindro. qui sic inscribitur: ex enarratione, seu lectione Milesii Mechanici Isidori nostri Magistri.

Ejusdem Comment. in Archimedis circuli dimensionem ex traditione ejusdem Isidori.

Ejusdem Isorrhopica, seu Æquiponderantia Archimedis.

Heronis de mensuris.

V. Pap. Strabonis rerum Geographicarum libri X.

VI. Membr. Euclidis elementorum libri XV. quorum XIV. hanc inscriptionem habet. Euclidis XIV. & statim subjicitur Hypsiclis in Euclidem Anapheromena.

Euclidis Optica, seu Perspectiva & Phænomena: omnia cum Scholiis antiquis.

VII. Pap. Theonis Alexandrini in promptos canones Astronomiæ enarratio, vel traditio.

Claudii Ptolemæi declaratio, & ordinatio promptorum canonum Astronomiæ, & quomodo iis utendum methodus perspicua, desunt in fine nonnulla.

Ejusdem Hypotheses planetarum cum tabulis Mathematicis, & epochis stellarum fixarum, seu longitudine & latitudine, vulgo canon Mathematicus, vel Astrologicus dicitur.

Procli Diadochi Platonici Hypotyposis Astronomicarum Hypotheseon.

Excerpta ex Gemino de * Exeligmo.

Pauli Alexandrini introductio in Apotelesmaticen.

Rhetoris expositio, & solutio de prædictis XII. signis & de variis aliis e thesauris Antiochi.

Menses Romanorum, & Arabum invicem collati.

VIII. Pap. Euclidis elementorum libri XV. quorum XIV. titulum habet Hypsiclis Anapheromenon, sive liber qui refertur ad Euclidem, & data cum Scholiis quibusdam, desunt in principio nonnulla.

IX. Pap. Cl. Ptolem. Geographicæ doctrinæ, sine tabulis.

X. Membr. Euclidis data sine principio.

Optica, seu perspectiva, sine principio.

Phænomena sine figuris, omnia cum Scholiis.

XI. Membr. Manuelis Bryennii de Musica, in fine quædam sunt de Psello in generationem animæ. Platonis, de incredibilibus lectionibus, de Homoplatoscopia & de Auguriis.

XII. Pap. Theonis Smyrnæi Platonici Mathematica utilia ad lectionem Platonis.

Theonis Alexandrini Comment. in promtos canones Ptolemæi libris IV.

Ptolemæi expositio promtorum canonum ad Syrum.

Theonis Alexandrini in promtos canones Ptolemæi-Syntagma secundum cum Scholiis quibusdam.

Continuatio tabulæ Geographicæ Ptolemæi.

Tabulæ Astronomicæ Alexandrinæ cum laterculis Regum Ægypti, Imper. Rom. & fastis Consulum.

Sphæra recta, & climata cum suis tabulis. Quindecapenteeterides Solis & Lunæ, anni simplices Solis & Lunæ, menses Ægyptii Solares & Lunares, & alii canones inæqualitatis, & obliquitatis Solis & Lunæ, aliæque tabulæ Astronomicæ Planetarum, &c.

Methodus simplicior per quam inveniuntur plenilunia: adjecti sunt in fine laterculi icosaoctoeteridum Solis, & enneadecaëteridum Lunæ.

Apotelesmatica quædam cum aliis tabulis Astronomicis.

De iis quæ particulatim collationes temporum consequuntur, sive continuatio superioris Chronologicæ expositionis.

Procli Diadochi Hypotyposis Astronomicarum Hypotheseon.

De phasibus, sive apparitionibus planetarum fragmentum.

De epochis, sive positionibus stellarum fixarum.

De exaltationibus Solis, sideribus fixis, & eorum significationibus, & alia quædam fragmenta Astronomica: in fine mentio fit annorum Diocletiani.

XIII. Pap. Traditio in Persicos canones Astronomiæ, qui compositi sunt ab illius regionis Mathematicis Jasdagerdæ Sarier filii Mastræ Regis Persarum anno primo qui incidit in annum exactum 6139. a creatione mundi, ut in proœmio dicitur, liber prognosticus a lineis quæ sunt in palma.

Sequuntur canones longitudinis, & latitudinis insignium urbium, mensium & dierum Persicorum, sive canones Persici Astronomici.

Isaaci Argyri Monachi ad Dominum Andronicum Ænaoten methodus computationis solarium, & lunarium circulorum.

Excerpta Astrologica ex Hephæstionis Thebæi Apotelesmaticis, & aliorum veterum. Primus titulus est de XII. partium Zodiaci appellatione & potestate.

Medicomathematica Mercurii Trismegisti ad Ammonem Ægyptium.

Galeni Prognostica, seu prædictiones, ex Mathematica disciplina, & Pancharii de iisdem: ultimum caput inscribitur, Methodus per numeros ad prædicendum utrum ægrotus sanus vivet, vel periculose an morietur.

Stephani Alexandrini, Philosophi & Doctoris Oecumeniei tractatus Apotelesmaticus, sive Astrologicus ad Timotheum suum discipulum, compositus quidem occasione recens natæ, & impiæ legislationis Mohammedis, verum & multa alia futura prædicens, in quo de lege Mohammedis progressu, & duratione.

Codex hic olim Petri de Medicis repertus est inter libros Comitis Joanois Mirandulani.

XIV. Pap. Interpretatio de Trigonis XII. signorum, & elevationibus Anonymi ad Manuelem Principem de Astrologia versibus Iambicis, reliquum hujus opusculi quære in fine libri: incipit ὁ δὲ ἑκάςῳ ἀπότελμα.

Anonymi brevis modus inveniendi secundum quæsitum mensem Romanum currentis anni, locum & tempus conjunctionum, & pleniluniorum per novos canones translatos a magna constructione Ptolemæi, & per canones inæqualitatis Solis & Lunæ, ex quibus brevissima methodus subindicans, in qua Syzygia erit eclipsis Solis & Lunæ, ad quorumdam petitionem. In fine, historia eclipsium sui temporis quæ pervenit ad eclipsim solarem anni 6891. diei primæ mensis Januarii post horam sextam matutinam æquinoctialem in Græcia.

Excerpta ex Hephæstionis Thebæi, & aliorum antiquorum Apotelesmaticis capitibus CCXXIV. comprehensa.

Astrampsychi Ægyptii ad Regem Ptolemæum de prædictione ad varias quæstiones.

Stephani Alexandrini Philosophi tractatus Apotelesmaticus ad Timotheum discipulum occasione recens natæ & impiæ sectæ Mohamedis, &c. Desunt nonnulla.

De observationibus quatuor temporum, & de judiciis exinde factis tractatus, in quo quædam e Theophilo de anni principiis, de anni Domino, & de mense secundum Nechepso.

Excerpta Astrologica, seu Apotelesmatica e libris exegeticis Heliodori in Paulum, & aliorum Astronomorum.

Excerpta ex Astronomicis, seu potius Astrologicis Hephæstionis, in quo & nonnulla e Maximo de iis qui sunt in vinculis.

Liber Astrologicus sine titulo in quo de apparitionibus stellarum, de significationibus XII. signorum, & Apotelesmata lunarium, solariumque eclipseon, & de differentibus operibus faciendis secundum lunam. Canon, seu Ephemeris stellarum fixarum scripta anno ab Adamo 6854. Persarum 715. & aliæ tabulæ Astronomicæ.

Excerpta Astrologica in quibus laudantur Psellus, Blemmides, Ptolemæus, & in eo exponitur Thematium eclipsis lunaris factæ anno 6882. Augusti 22. hora tertia noctis, & Thematium Genethliacon factum propter inclytum quemdam virum Venetum anno 6853. Febr. 4. hora vigesima secunda Christi anno 1345.

Tractatus de varia, & multiformi sphæra secundum Chaldæos, & Horoscopiis, & in quo nonnulla ex Autolyco de ortibus stellarum, & e Persica Astrologia.

Subjiciuntur his capita duo, quorum primum secundum continuationem operis signarum est A no. 562. De Saltu, seu palpitatione membrorum, secundum de somniis cum tabula membrorum salientium, & judiciis ad singula membra, ad calcem tabulæ titulus apparet capitis signati n°. 564. qui sic habet: Demonstratio membrorum dissolutionis alteratorum a Pythagora composita, sed caput ipsum scriptor omisit exscribere. Significatio notarum quibus Astronomi, & Astrologi utuntur in suis libris.

Tabula dierum utilium ad sanguinis emissionem, purgationem, vomitum, & fragmenta Genethliaca, & Medico Astrologica.

XV. Pap. Strabonis rerum Geographicarum pars secunda, incipiens a libro XI. & finiens in XIII. diversa manu exarata; ac prima pars continens primos X. libros cum argumentis ad singulos.

XVI. Pap. Traditio, sive expositio in Persicos Canones Astronomiæ capitibus XVII.

Caput XVIII. Prognosticum a lineis quæ sunt in palma.

Caput XIX. Methodus Dom. Demetrii Chlori qua ratione inveniatur horoscopus, sive pars oriens sine errore: exponitur hic thematium factum in creatione Dom. Manuelis filii Joannis Palæologi Imperatoris anno 6882. Christi 1374. mense Septembri 25. in ipso meridie; & alterum thematium mensis Augusti die duodecimo hora tertia diei ab ortu solis anno 6884. in ingressu Constantinopolim Imperatoris D. Andronici Palæologi cum possessionem Imperii caperet. In eodem capite brevis methodus ad inveniendum in quo signo, & quali portione & minuto sol existat, composita a quodam Eleutherio scriptoris, ut apparet Magistro, ad finem adjecta sunt pauca de stellis.

Canones Persici Astronomiæ tabulis 140. comprehensi.

Caput XX. Isaaci Argyri methodus ad quemdam amicorum suorum, qui petierat ab illo ut computationes exponeret solarium, & lunarium circulorum cum computo Paschali ad finem.

Caput XXI. Excerpta ex Hephæstionis Thebæi Apotelesmaticis, & aliorum veterum.

Caput CCXXXIV. Mercurii Trismegisti Medico-Mathematica ad Ammonem Ægyptium.

Caput CCXXXV. Galeni Prognostica ex Mathematica disciplina, & alia quædam Medico-Mathematica ad extremum capita quædam ejusdem argumenti ex Hephæstione & Zenario.

Caput CCLIX. Stephani Philosophi, & Oecumenici Doctoris Alexandrini Apotelesmaticus tractatus ad Timotheum discipulum occasione recens natæ, & impiæ sectæ Mohamedis, &c.

Adjecta est brevis appendicula cum tabula, quantum moveantur singuli planetæ noctis unius & diei spatio.

Caput CCLX. Canones aliquot insignium civitatum longitudinis, & latitudinis earumdem, & tabula item longitudinis, & latitudinis stellarum, & de xxx. stellis lucidis, quæ assumuntur in Apotelesmaticis, & de membris signorum, & de conjunctionibus planetarum.

Caput CCLXIV. Joannis Grammatici Alexandrini de usu Astrolabii.

Caput CCLXV. Isaaci Argyri constructio Astrolabica; methodus faciendi Astrolabicum instrumentum, cui adjicitur schematismus descriptionis circulorum parallelorum.

Claudii Ptolemæi ad Syrum Symperasmaticorum tetrabiblos, quæ vulgo quadripartitum dicitur.

De iis, quæ centra vocantur, de ascensionibus & declinationibus, & XII. locorum appellatione & potestate.

Claudii Ptolemæi libellus, qui Carpus inscribitur, quod vulgo Centiloquium dicitur.

XVII. Pap. Persica constructio Astronomiæ, quæ juxta Persarum linguam Zezi appellatur, excepta a voce Samps Puchares homine Persa cum tabulis ad finem.

In fine operis ante tabulas adscriptum est anno 6831. ab Alexandro 1634. (*error in numeris*).

XVIII. In membr. Theonis Alexandrini commentariorum in Ptolemæi Mathematicam Syntaxim libri VI. quorum qui io III. Ptolemæi hanc præfert inscriptionem: Theonis Alexandrini in III. Math. Ptol. Syntaxeos commentarius expositionis prælectæ Philosophæ filiæ meæ Hypatiæ.

Pappi Alexandrini in quintum & sextum rerum Mathematicarum Claudii Ptolemæi Scholia.

Codex hic scriptus est literis grandioribus, & sine accentibus, & est venerandæ antiquitatis, quem Langius optimum, rarum & insignem appellavit, & fuit Angeli Politiani.

XIX. Pap. Strabonis rerum Geographicarum libri VIII. a X. usque ad XVII. cum argumentis singulorum librorum in principio.

XX. Pap. Porphyrii Philosophi introductio in Apotelesmaticen Ptolemæi.

Cl. Ptolemæi liber, qui Carpus inscribitur.

Sequitur libellus sine titulo, cujus initium Claudii Ptolemæi ad Syrum Apotelesmaticorum libri IV. sive tetrabiblos.

Anonymi enarratio in Tetrabiblon Ptolemæi.

Anonymi judicia quædam Astrologica.

Arithmetica quædam ex expositione Procli in Timæum.

XXI. Membr. Joannis Philoponi Alexandrini de usu Astrolabii.

Anonymi methodus Astrolabii.

Hoc loco in codice abesse videntur non pauca.

Theonis Alexandrini in promtos canonas cum tabulis Astronomicis.

Cl. Ptolemæi rerum Mathematicarum liber sextus, qui capitibus tredecim comprehenditur.

XXII. Pap. Liber Geomantiæ cum punctis, & figuris Geomanticis, qui inscribitur Pythagorici Laxeutetii sive Rhabolii ita vocati Persice, in quo plurimæ leguntur voces, ut arbitror, Persicæ.

Præmittuntur initio LXX. sententiæ ad excitandam fiduciam in Deum circa futurorum eventus, quarum principium.

Μεγάλη χαρά, ἢ ὑπομονή.

Sequuntur tabulæ XII. locorum, & explicationes notarum Astronomicarum.

Nomina Stellarum, Cometarum, secun-

dum Aristotelem, & Apuleium, & de virtutibus quorumdam lapidum, arborum, herbarum, & animalium,

Anonymi Astrologica quædam, ubi primo de capite, vertebris, humeris, pectore, & aliis membris terræ, cum tabula Astrologica in fine.

Liber inscriptus Erotoapocrises, sive interrogationes & responsiones, quarum prima est ab Aristotele Philosopho, sequuntur sententiæ sapientum Rhetorum de natura.

Modus inveniendi Pascha, literam Dominicalem, aureum numerum cum suis tabulis, ex methodo inveniendi literam Dominicalem.

Liber apparet scriptus sæculo decimoquinto.

Domni Leonis Sapientis de prædictionibus rerum Methodus Prognostica a Sancto Evangelio, & Psalterio. Liber Geomanticus.

Astrologia quædam, seu potius Cabalistica ad inveniendum signum Zodiaci, in quo quis natus est. Preces ad Deum Laxeuterii: interpretatio duodecim figurarum.

De Stellis, & de potestatibus Domorum.

Hujusce libri exemplaria duo reperiuntur pluteo. LXXXVI. Num. 14. & 17. haud paulo copiosiora, quorum postremum eadem manu exaratum videtur, ac præsens hoc 22. manu videlicet Michaëlis Apostolæ Constantinopolitani.

XXIII. Msc. membr Eclogæ Geoponicæ libris XX.

Ad finem quædam de diebus & horis Astrologica, in quibus primus anni mensis ponitur Martius.

XXIV. Pap. Fragmentum Grammaticum: initio agitur de accentibus, in fine de diphthongis.

Erotemata emendata, seu correcta a Manuele Moschopulo, finis desideratur.

Ad calcem primæ paginæ adnotatum est, quod hoc opus in quibusdam valde differt, ab alio notiore opere Moschopuli: in pluribus vero conveoit cum illo.

Scriptus anno ab O. C. 6874. indictione IX. Christi 1366.

Declinatio nominum, & conjugatio primæ Barytonorum.

XXV. In pap. Dionysii Periegesis sive orbis descriptio.

Æschyli Tragœdiæ aliquot, videlicet; Prometheus vinctus, Septem ad Thebas, Persæ.

Sophoclis Ajax Mastigophoros, sive Flagellifer, & Electra cujus finis desideratur.

Omnia cum scholiis quibusdam, & glossis interlinearibus:

XXVI. Membr Theonis Alexandrini ad Epiphanium filium in promtos canonas Ptolemæi cum elegantissimis tabulis Astronomicis: ad finem adjectus est laterculus Regum Assyriorum, Persarum, Græcorum: in fine hæc adnotantur.

Exacta duodecima indictione anni 6822. elapsi sunt ab anno primo Regis Philippi Aridei anni Romani 1638. ab imperio Augusti Imperatoris 1343. ab imperio vero Diocletiani 1030. (*errores multi in computo.*) Codex insigni vetustate scriptus circa ann. 900. ut Langius adnotavit.

XXVII. Membr. antiq. Maximi Poëtæ introductio in Astrologiam, sive περὶ κατ' ἀρχῶν carmine heroïco, liber singularis acephalus.

Manethonis Ægyptii ad Ptolemæum Regem Apotelesmaticon libri (heroïcc.)

XXVIII. Pap. Procli Diadochi Platonici Hypotyposis Astronomicarum Hypotheseon.

XXIX. Pap. Excerpta ex Geographicis Strabonis de magnitudine, & figura terræ.

Platonis definitiones.

Epitaphius, sive orario funebris, & dialogus spurius, qui inscribitur Clinias, seu de morte.

Timæi Locrensis sermo de mundo & natura.

Principio exsectæ sunt quædam paginæ, & a quodam qui indicem huic libro præfixit: excerpta ex Strabone, Plethonis esse dicuntur.

XXX. Pap. Longini de sublimi genere dicendi ad Postumium Florentianum.

XXXI. Pap. Theonis Alexandrini in Promtos Canones commentarius cum tabulis astronomicis in principio.

Anonymi Astronomica quædam quorum primus titulus quomodo horæ temporum anni reducantur una methodo ad meridianas Alexandrinas, & ad æquinoctiales.

Ammonii Philosophi de Astrolabio.

Go. Alexandrini Philosophi de usu Astrolabii.

Excerptum quoddam astrologicum de mensium apotelesmatibus, finis deest.

XXXII. Pap. Isaaci Argyri Monachi ad D. Andronicum, qui petierat methodos rationales solarium, & lunarium circulorum, & eorum quæ hos consequuntur.

Capita quædam de iis quæ fiunt in sublimi.

Pollucis onomasticon ad Julium Cæsarem.

XXXIII. Pap. Excerpta de mundanis apotelesmatibus, e libro Apomasaris, e secundo libro ejusdem mysteriorum scientiæ, ex ejusdem introductione in Apotelesmatica mysteria, omnia tribus libris comprehensa.

Liber Apotelesmaticus, qui inscribitur Palch. capitib. CXLVII.

Codex absolutus (ut in fine adnotatur,) anno a Christo 1542. mense Februario die 16. feria sexta, hora sexta noctis.

XXXIV. Membr. Hermæ Medici Mathematica ad Ammonem Ægyptium.

Galeni quædam Medico Mathematica.

E Panchario epitome de decubitu ægrorum, & alia Medico-Astrologica.

Tractatus Astronomicus quomodo oporteat considerare translationes annorum, & quæ contingunt in quatuor anni versionibus.

Anonymi commentarius in duos libros Apotelesmaton Ptolemæi: videtur esse Theophili, nam qui continuo sequitur liber in hunc modum inscribitur.

Ejusdem Theophili collectio de mundanis principiis, ubi quædam e Petosyri Nechepso de mense bono, & malo, & Juliano περὶ τῶν καταρχῶν e Leone Philosopho, & Valente, in ultimo fit mentio exilii Photii Patriarchæ.

Ex Antiochi Thesauris resolutio, & enarratio omnis facultatis Astronomicæ, & alia quædam Astronomica, & Astrologica.

De prædictionibus ventorum, pluviarum, &c.

&c. de transitione Stellarum secundum Zodiacum, & de proprietatibus earum tam errantium, quam fixarum, & de versionibus ex eclipsibus, & terræ motibus secundum doctrinam Chaldæorum & Ægyptiorum in epitome.

In ultimo est scholium exceptum ab ore Simeonis Monachi cognomento Chrysographi.

De universalibus disquisitionibus, & Apotelesmatis: Ephemerides, seu de ortu, & occasu omnium stellarum, & quam quæque stella mutationem in aëre efficiat. Incipit a mense Januario, desinit in diem 2. Decembris, nam ut ad paginæ calcem adnotatur desunt duo folia in quibus continebatur finis Ephemeridum Decembris, & initium capitis XXXIII. sine titulo, & principio continens quædam Astrologica de inventione fortium.

De virtute duodecim signorum: observatio horarum uniuscujusque diei, & dierum ipsorum secundum septem planetas.

Hemerodromium Pappi, & alia quædam Astrologica, & Astronomica cum tabula Planetarum cum suis locis propositis.

De figuris, seu significationibus stellarum; universalis observatio, de luna, de fulminibus, & aliis constitutionibus e Labeone juxta interpretationem ad verbum. De regionibus duodecim signorum, de climacteribus annis secundum Philosophum Heliodorum, & alia Astrologica ad medicinam, agriculturam, & aliam vitam pertinentia, quorum titulus imperfectus inscribitur, *Ad figendum cortinam*, quod proxime præcedit illud quod est de obsidenda civitate.

XXXV. Pap. Nicomachi, Geraseni, Pythagorici Arithmetica introductio, cum scholiis libri primi: duo e quatuor hic continentur.

XXXVI. Pap. Excerpta ex Apotelesmaticis Apomasaris: desinit in capite LXXXII. libri secundi, cujus tantum capitis initium legitur, cætera desiderantur. Cap. LXI. libri secundi dicit Apomasar Euclidem Geometram Schemata Geometrica tantum lignea fecisse & ipsius consobrinum multorum annorum labore cognovisse, & scriptum ea de re edidisse, & cum figuris Regi Persarum obtulisse, a quo maxima dona accepit: hoc ipsum jam pridem adnotaverat Langius.

XXXVII. Membr. Arati phænomena cum scholiis & præfationibus.

Scriptus est Florentiæ manu Joannis Thessali Scutariotæ anno a Christo nato MCCCCLXIV. mens. Januarii xvj. die lunæ. In fine manu Angeli Politiani adnotatum est: *Emi ego hunc librum Angelus Politianus de heredibus Pauli Medici, & Astrologi Florentini.*

XXXVIII. Membr. Cl. Ptolemæi Geographicæ doctrinæ libri viij. sine tabulis.

XXXIX. Membr. Hipparchi Bithyni in Arati, & Eudoxi Phænomena enarrationum libri iij.

Expositio Asterismi secundum Boreale Hemisphærium. Scriptus manu Chartophylacis sanctissimæ Dei Ecclesiæ Nicetæ Cyprii.

XL. Pap. Strabonis rerum Geographicarum libri priores. X.

XLI. Pap. Francisci a Portu Cretensis ad P. M. Epistola.

XLII. Pap. Cl. Ptolemæi Geographicæ doctrinæ libri viij. sine tabulis: Codex scriptus Florentiæ, manu Demetrii anno MCCCCXLV. Maii xix.

XLIII. Pap. Cl. Ptolemæi tetrabiblos ad Syrum vulgo Quadripartitum: adjecti sunt quidam Canones Astronomici.

Procli Diadochi Platonici Hypotyposis Astronomicarum hypotheseon.

XLIV. Pap. Anonymi de climatibus terræ, in quibus mutatis vicibus contingunt auctiones, & decretiones noctis & diei.

Adamantii Sophistæ de ventis.

Excerpta ex Achille ad Introductionem in Arati phænomena.

E tertio sermone Hipparchi in Arati, & Eudoxi phænomena.

Excerpta ex enarratione Theonis in Arati phænomena, digesta a sapientissimo Monacho D. Maximo Planude.

XLV. Pap. Aristotelis Mechanica: script. Mediolani Jan. xiij anno Domini 1444.

Theophrasti post naturalia, seu Metaphysica.

Pselli de virtute dæmonum dialogus Timothei, & Thracis.

XLVI. Pap. Cl. Ptolemæi Hypothesis Planetarum ad Syrum.

Tractatus de Eclipsibus, & conjunctionibus Luminarium, scriptus a quodam Christiano post annos Philippi 941. indictione 6. nam mentio in eo fit conjunctionis Eclipticæ mensis Novembris, sive secundum Alexandrinos Athyr, anno & indict. supradicta.

Sequitur caput xxxiij hujus opusculi quod est ultimum, & continet methodum inveniendi Pascha, secundum Ecclesiasticam traditionem.

Theonis Alexandrini in promptos Canones Syntagma secundum ad filium Epiphanium cum tabulis Astronomicis.

XLVII. Pap. Cl. Ptolemæi Mathematica Synaxis ad Syrum cum scholiis quibusdam ad oram libri.

Ejusdem expositio promptorum canonum ad Syrum, eorumdem ordinatio, & calculatio. De criterio, & Hegemonico, & Hypotheses Planetarum.

Interjecta sunt quædam scholia in quibus temporis illius quo exscripta sunt indictio dicitur esse tertia anni a Diocletiano DXLII.

XLVIII. Membr. Procli Diadochi hypotyposis Astronomicarum hypotheseon.

Anonymi cap. v. de inveniendis Icosapenteteridibus, & simplicibus annis.

Theonis Alexandrini in promptos Canones Syntagma secundum cum tabulis Mathematicis, & canonibus Regum, & Imperatorum, & annis Consulum, interjectis scholiis quibusdam. In tabula annorum Romanorum Imperatorum ultimus ponitur Leo, & ad Diocletiani annos notatur Pappum sub illo scripsisse. In laterculo autem Consulum proceditur a temporibus Antonini Pii usque ad Nonum post consulatum Mauricii Tiberii Augusti solius.

XLIX. Membr. Cl. Ptolemæi Geographicæ Institutionis libri viij. quorum septem priores cum tabulis Geographicis Gr…

Ad finem hujus operis post ultima Ptolemæi verba legitur: Ex Cl. Ptolemæi Geographicis

libris viij. orbem terrarum universum Agathos dæmon Alexandrinus delineavit.

PLUTEUS XXIX.

Scriptores.

I. Msc. memb. Antiphonarium vetus.

II. In membr. antiq. charac. Longobardico. Madaurensis Apulei Platonici Prosæ.

De Magia libri ij.

Metamorphoseon, seu de asino aureo libri xj.

Floridorum libri iv.

Liber Fr. Aretini cujus fortasse sunt glossæ aliquæ ad marginem positæ & interlineares. Ad finem lib. ix. legitur. *Ego Salustius legi & emendavi Romæ felix Olibio & Probino V. C. coss. in foro Martio controversias declamans Oratori Endelechio: rursus Constantinopoli recognovi Cesario, & Attico Coss.*

III. Pap. Alcabitii Introductorium ad magisterium judiciorum Astronom. ex interpretatione Joannis Hispanensis. Præmittuntur quædam de aspectibus: manu Laurentii Silvestri Canonici D. Laurentii anno 1460.

De utilitate Astrolabii Metrice.

Jebith libellus de recta imaginatione coelestis sphæræ transcrip. manu Laur. Silvestri Canonici Eccl. S. Laur. die 2. Maii 1477.

Laurentii Bonincontri Miniatensis super centiloquio Ptolemæi.

Notabilia artis Physionomiæ secundum diversos auctores.

Excerpta ex quadripartito Ptolemæi, & ex Hali commentatoris, sive Porphyrii expositione per Laurentium Bonincontri.

De nativitatibus utilia quædam, & necessaria.

De extractione quarumdam partium in nativitatibus, & revolutionibus ex tractatu partium Guidonis Bonacti Foroliviensis.

Pars rescripti, seu expositionis super Alcabitium leg. Parisiis ordinatæ anno Domini 1331. per D. Joannem de Saxonia.

Monitiones quædam de coloribus, ascendentibus, &c. ex diversis voluminibus.

IV. Membr. Liber Judiciorum. & Consiliorum Philosophi Alphodol de Merengi, qui fuit Saracenus, filius Sedel, cujus pater de Arabia, mater vero de Chaldæa: in quo quidem continentur quæstiones centum quadraginta quatuor, cum suis responsionibus: initio est quædam sphæra coelestis.

V. Pap. Illustrissimi Alphonsi Regis tabulæ Astronomicæ.

VI. Membr. Liber vel scriptum super librum tabulæ Astrologicæ Arzatzel Philosophi.

VII. Membr. Canones super tabulas Illustrissimi Principis Alphonsi Regis Castellæ capita xxxj.

Scriptum in opus tabularum Alphonsi.

Magistri Gherardi Cremonensis Theorica Planetarum cum glossa.

VIII. Membr. Tractatus sphæræ materialis compositus a magnifico viro Domino Andalo de Nigro de Gianua, finis desideratur.

Tract. Theoricæ Planetarum ejusdem.

Liber de dictis antiquorum: incipit ab Hermete Ægyptio.

Compendiosum excerptum ex variis historiographis de Fesulis, Roma & Florentia.

De Sibyllis.

Alexandri Macedonis ad Aristotelem Magistrum Epistola: Literæ repertæ apud S. Felicem ad Emam in quadam marmorea tabula.

Ivonis Episcopi Carnotensis liber Sacrificiorum imperfectus.

Ecloga magistri Joannis de Virgilio de Cesena, missa Domino Musatto de Padua Poëtæ ad petitionem Rainaldi de Lingiis cum glossis quibusdam.

Epistolæ quatuor quarum prima ad M. Zenobium de Strata Florentinum; secunda, & tertia ad Ducem Durrachii, & quarta ad militem quemdam.

Versus B. Thomæ de Aquino.

Excerpta ex S. Hieronymo contra Jovinianum de non ducenda uxore.

Dissuasiones Valerii ad Rufinum ne ducat uxorem.

Ciceronis oratio in Catilinam.

Eclogæ duæ, videlicet, Checcus & Faunus.

Verba puellæ sepultæ ad transeuntem, & hujus ad illam, cum iterata ejusdem puellæ responsione.

De mundi creatione; ubi describitur casus Phaëtontis. Frederici Rom. Imperatoris Epistola Clericis Romanæ Ecclesiæ.

Cardinalibus Italicis Epistola D. de Florentia.

Altera Epistola cui titulus est *exulanti Pistoriensi Florentinus exul immeritus.*

Rhythmus Famosus in Ecclesiasticos.

Epistolæ sacræ famis, & Angelicæ, viro Dilecto forti inimicus fortunæ.

Quædam de Alexandro Macedone gesta apud Tyrum.

Hilarii Monachi de corvo in faucibus macre (*sic*) Epistola egregio viro D. Uguiccioni de Fagiola; est nuncupatoria libelli cujusdam.

Joannis de Virgilio ad Dantem Alligenum, & Dantis ad Joannem Epistolæ metricæ in forma eclogæ, cum glossis interlinearibus & scholiis, quibus adjicitur memoria coronationis Francisci, quondam, seu Petrarchæ.

Francisci Petrarchæ versus de generali mortalitate quæ fuit per totam Tusciam, & potissime in Florentia an. 1340. indict. VII.

Ejusdem carmina persuasoria missa Magistro Dionysio de Burgho, ut ad fontem Sorghæ, ad quem ipse habitabat deberet accedere.

Ejusdem propter mortem Venerab. P. & Domini D. Dionysii de Burgo de ordine Eremitarum Monopolitani Episcopi, ac S. Theologiæ professoris egregii.

Ejusdem cuidam amico ei mundi statum significantia, & potissime occidentalis.

Versus Magistri Johannis de Virgilio.

De quatuor temporibus anni, carmina anonymi, & alia anonymi ad Joan. de Virgilio, & hujus ad illum, & Mag. Guidonis Vacchettæ ad Joannem, & Joannis ad Guidonem.

Fr. Petrarchæ ad Barbatum Sulmonf. Epigramma una cum Epistola in qua commendat Lelium quemdam Petri Stephani.

Argus ecloga ejusdem Fr. Petrarchæ prævia ejusdem Epistola data in inferno viventium, finis deest.

In principio Antonii Petreii Canonici Flor. nº. 512.

IX. Membr. Liber aggregationis ſcientiæ ſtellarum, & de principiis cœleſtium motuum, quem Amentius compoſuit filius Tometi, qui dictus eſt Alfraganus, capita XXX.

X. Papyr. Antonii Hivani Sergianenſis de ſitu Urbis Romæ pio Laurentio Medic. V. Cl. in principio alia manu, Chriſtophorus Bartholinus.

XI. Membr. Liber Acephalus, qui deforis inſcribitur, Antonii Dulciati de Kalendarii correctione Pontifici cuidam dicatus: deſunt 9. paginæ. In fine, Florentiæ apud S. Gallum anno 1514.

XII. Membr. Abumaſaris liber introductorii Majoris in magiſterio ſcientiæ aſtrorum editione Abumaſar, & interpretatione Joan. Hiſpanenſis ex Arabico in Latinum.

XIII. Impr. pap. Liber magnus, & completus, quem Albohazen Halis filius Abenragel compoſuit de judiciis aſtrorum, quem Ybuda filius Muſce præcepro Domini Alfonſi Romanorum, & Caſtellæ Regis tranſtulit de Arabico in maternum nempe Hiſpanicum idioma: deinde ab Ægidio de Tebaldis Parmenſis Aulæ Imperialis Notarii una cum Petro de Regio ipſius aulæ Protonotario, tranſtulit in Latinum.

Editus eſt Venet. an. 1485.

Mſ. Liber Albohali Sarcinatoris de nativitatibus, ſcriptus apparet an. 1492. Jan. 30. hora 18.

Liber Hippocratis de ſignis infirmitatum.

Impr. papyr. Albubathris Magni Alchaſſili filius liber Nativitatum, Antonio Lauro de Palatiis interprete. Paduæ anno 1218. editus eſt an. 1492. Venetiis.

Centiloquium Divi Hermetis Antonio Lauro interprete.

Almanſoris Judicia, ſeu propoſitiones CL. ad Regem Magnum Saracenorum, Platone Tiburino interprete.

XIV. Pap. Fragmenta quædam Aſtronomica Gallice, ſine titulo.

Alia capita Aſtronomica Gallice.

In principio Latine legitur: Magiſter Jacobus de Mozis.

Fragmenta Julii Materni ex V. libris, in quibus de Mathematicis diſciplinis tractat.

XV. Membr. antiq. Algoriſmus, ſive ratio numerandi ab Algo Philoſopho editus ſine titulo.

Anonymi tractatus de computo.

Tractatus de Sphæra forte Joan. de Sacroboſco.

De quadrante componendo.

Regula ſciendi diem Paſchæ, Cyclum, Epactam, &c.

Tractatus de Spbæra a Magiſtro Joh. de Pechebam Ord. Min. appoſitus.

XVI. Pap. S. Auguſtini de Muſica libri VI.

Tractatus Anonymus de Muſica, incipit a capite 73. uſque ad 171. de diviſione cantus; in principio, liber Franciſci de Cortes.

XVII. Impr. pap. Summa Aſtrologiæ Judicialis, (quæ Anglicana vulgo nuncupatur,) de accidentibus Mundi Joannis Anglici peritiſſimi. Venetiis edita anno 1489.

XVIII. Pap. Quæſtiones proſpectivæ Magiſtri Blaxii de Parma abſolutæ per Bernardum Andreæ de Florentia an. 1428.

XIX. Membr. Boëtii Geometria: hic titulus non legitur in fronte primi libri, ſed extractus eſt ex lib. 4°.

Lucii Junii Geometria Moderati.

Geometrica quædam de angularibus figuris, & de capacitate corporum regularium & irregularium.

XX. Memb. antiq. Boëtii Arithmeticæ libri II. ad Symmachum: ultima pagina nova manu ſuppleta.

XXI. Membr. antiq. Boëtii Arithmetica ad Symmachum.

Liber Coluccii Pierii.

XXII. Membr. antiq. Boëtii liber Mathematicæ artis Arithmeticæ: ſubjiciuntur alia manu fragmenta quædam ejuſdem generis.

XXIII. Membr. antiq. Boëtii Arithmetica.

XXIV. Membr. antiq. Bedæ Presbyt. liber de temporibus. Sequitur de die judicii, & caput 71. de ſeptima, & octava ætate ſæculi futuri.

Quædam de anni partibus, & ex Plinio ſecundo in lib. 18. de Aſtrologia.

De ortu, & obitu Patrum.

De anno biſſexto, & quomodo fiat.

Bedæ de naturis rerum capita LI. cum tetraſticho in principio ipſius Bedæ.

Toronis Proſperi exhortatio ad uxorem carmine. In fine legitur memoria quædam anni 1070.

XXV. Pap. Chriſtophori Enſenii ad Reverendum P. Jordanem Cardinalem deſcriptio Cycladum, aliarumque inſularum: prima eſt Corcyra, ultima * Zinpagu; finis videtur deeſſe.

XXVI. Impr. pap. Cypriani Beneti Aragon. Ord. Præd. opus editum de prima orbis ſede: de Concilio, & Eccleſiaſtica poteſtate, ac de S. D. N. Papæ ſupremo, inſuperabilique Dominio ad Dominum D. Dominicum Cardinalem Grimanum, ac Aquileienſem Patriarcham.

Ejuſdem de Sacroſancto Euchariſtiæ Sacramento, & de ejuſdem miniſtro ad Julium II.

Ejuſdem clara, & compendioſa introductio ad Logicam ad Præſtantiſſimum D. Octavianum Arcimboldum Proton. Ap. ac Referendarium, impr. Romæ anno 1509.

XXVII. Pap. Euclidis elementorum liber primus, & principium ſecundi Græce & Latine.

Demonſtrationes, & dubia ſuper Theoricam Planetarum, imperfectus liber.

Tractatus Campani de proportione, & proportionalitate, & de figura.

Liber Autolici de Sphæræ motu, deeſt finis.

De ſphæra cœleſti Joan. de Sacroboſco.

Phyſicorum libri IV. finis deſideratur.

In artem Galeni quæſtiones nonnullæ cum tabulis quibuſdam medicis ad finem.

XXVIII. Impr. pap. Præclariſſimus liber elementorum Euclidis Megarenſis perſpicaciſſimi in artem Geometriæ libri XV. cum commentario Campani, prævia Epiſtola Typographi ad Sereniſſimum almæ Urbis Venetæ Principem Joannem Mocenicum. Venetiis editus an. 1482.

XXIX. Impr. pap. Guidonis Bonati de Forolivio Aſtronomia.

Liber Abraham Judæi de nativitatibus.

Henrici Bate magistralis compositio Astrolabii ad petitionem Fr. Villhelmi de Morbeka Ord. Præd. D. Papæ poenitentiarii, & Cappellani.

Editus Augustæ Vindelicorum 1491. 7°. Kal. Aprilis.

XXX. Membr. antiq. Hyginus de signis coelestibus ad M. Fabium: in fine leguntur superstitiones quædam ad curandas ægritudines, insanæ quidem ac deridiculæ.

XXXI. Mf. Membr. antiq. Julii Firmici Materni junioris Siculi Mathefeos, seu Astrologicæ disciplinæ libri VIII. ad Mavortem. In fine: Hic liber est mei Laurentii Cornii Canonici S. Laurentii de Florentia, quem transcripsi apud Montem Saxolum Mugelli die ultima mensis Augusti 1479. hora prima post meridiem, quo tempore Sixtus Pont. Max. bellum gerebat in Florentinos.

XXXII. Mf. membr. antiq. Junii Nupsii de limitibus e corpore Theodusiano, lib. a. tit. de fin. regund. Sequitur de mensura agrorum, ad finem cujus legitur: Julii Frontini Siculi explicit lib. primus, & de Fluminis variatione.

Epistola Hieronymi de Generibus Musicorum ad Dardanum. Genethliacon Lucani (ad Marginem legitur, Statii, alia manu) ad Oppiam. In principio codicis: scripsi Christophorus Battholinus.

XXXIII. Mf. membr. Joannis Blanchini Tabulæ Astrologicæ ad illustrissimum D. Leonellum Marchionem Estensem.

XXXIV. Impr. pap. Juan. Blanchini tabulæ cum Canonibus in easdem Friderico III. Rom. Regi, editus Venetiis 1495.

XXXV. Mf. membr. C. Julii Solini de situ orbis terratum, & de singulis mirabilibus, quæ in eo continentur.

Liber Francisci Sarsetti.

XXXVI. Impr. pap. Johannis de Monte Regio Kalendarium præviis versibus in principio. Editus Venetiis anno 148a. cum tabulis.

XXXVII. Impr. pap. Johannis de Monte Regio Almanach (sive Ephemerides) magistri ad annos XVIII. accuratissime calculatæ, editus Augustæ Vindelic. 1488.

XXXVIII. Mf. membr. Joannis de Sacrobosco Sphæra.

Quadrans sive tractatus de practica Quadrantis.

Algotismus, sive ratio numerandi, ut supra.

Tebit de recta imagine Sphæræ coelestis, alia manu.

XXXIX. Mf. membr. Isidori Hispalensis Episc. liber de astris coeli ad Sisebutum.

Philosophica quædam, & Grammatica, & de ponderibus & mensuris.

De quodam Filentulo, qui omnem substantiam suam erogavit pauperibus, neque tamen a fornicatione cessavit usque ad mortem.

De ordine Missæ, & expositione verborum ejus alia manu.

De consecratione Ecclesiæ, & de vestibus sacerdotum, quibus adjicitur brevis, & elegans expositio orationis Dominicæ.

XL. Membr. Tractatus Prospectivæ Lincolniensis sine figuris; ad finem legitur: *Joan. Plure Francigena transcripsit.*

XLI. Membr. Tractatus idem, sed titulum qui jam perire coeperat, exaravit aliquis.

XLII. Membr. Cretæ insulæ descriptio anonymi ad quemdam Nicolaum Nobilem Florentinum, cum tabulis.

Questioni Geometriche in Franzese senza titolo.

XLIII. Pap. Atithmetica in Franzese senza titolo.

Sequuntur alia de circulis, & practica componendi cylindrum: scripta varia manu. Latine omnia cum elegantissimis figuris.

XLIV. Impr. in pap. Compilatio Leupoldi Duci Austriæ filii de Astrorum scientia Tractatus.

Vigintiloquium de concordia Astronomicæ veritatis cum Theologia Domini Petri de Aliaco Card. Cameracensis, continens verba viginti.

Ejusdem additio ad præcedentem Tractatum capita LXIV.

Ejusdem elucidarium Astronomicæ concordiæ, cum Theologica, & historica veritate capita XL.

Impressus Augustæ Vindelic. 1489.

XLV. Impt. pap. Leonis Baptistæ Alberti de re ædificatoria libri X. prævia Epistola nuncupatoria Ang. Politiani ad Laurentium Medicem. Editus Florentiæ per Magistr. Nicolaum Laurentii Alamanni anno....

XLVI. Mf. pap. Tractatus Magistri Campani de æquatione planetarum.

Astrolabium Sphæricum compositum anno Domini 1303. Dominus Accursius de Parma fuit principium hujus operis.

XLVII. Membr. antiq. Secunda editio Mag. Willhelmi de C.... hoc est Dialogus cum Duce Northmannorum, & Comite Andegavensi: ubi primo de substantiis agitur.

XLVIII. Pap. Varii auctores de Musica, videlicet:

Anonymi tractatus de Musica.

Proportionale Musices editum a Mag. Johanne Tinctoris in Legibus Licenciato Serenissimi Principis Ferdinandi regis Siciliæ, Jerusalem, & Hungariæ Capellano, divisum in libros III.

Musica secundum dicta Guidonis, sive Micrologus in Musica, hoc est, brevis sermo editus a Domino Widone peritissimo Musico, & Venerabili Monacho, prævio ejusdem Hexasticho, & Epistola ad Reverendissimum D. Theobaldum sacerdotem ac præsulem dignissimum.

Ejusdem Widonis Rhythmus.

Ejusdem liber secundus in forma Dialogi.

Formulæ tonorum satis humiliter pueris explanatæ (fortasse ejusdem, vel Aureliani).

Sequuntur dicta ejusdem Guidonis cum tetrasticho in principio.

Epistola Guidonis ad Michaëlem Monachum Pomposianum.

De nominibus vocum, & earum interpretatione secundum Boëtium.

Tractatus alius de Musica, & primo Rythmus, & laus Musicæ, ultimo de proportionibus Octo Tonorum.

Regulæ de Contrapuncto.

Ars cantus mensurabilis, mensurata per modos

dor juris, & cum allegationibus ad hoc sufficienter inclusis.

Ars contrapuncti secundum Johannem de Muris.

Tractatus alius, & regulæ de contrapuncto.

Brevis tractatus de arte Musicali ex Boëtio, & ex Magistro Marchetto Paduano cum nonnullis versibus in principio: subjiciuntur regulæ contrapuncti, & Cantus mensurati Johannis Octobii Carmelitæ, finis desideratur.

PLUTEUS TRIGESIMUS.

Scriptores.

I. Ms. membr. Claudi Ptolemæi Alexandrini Cosmographiæ libri VII. cum tabulis elegantissimis quarum prima descriptio mundi totius, ultima Palæstina, seu terra Sancta.

II. Ms. membr. Cl. Ptolemæi Cosmographiæ libri VIII. cum tabulis elegantissimis, quarum prima descriptio totius mundi, ultima Asiæ tabula XII.

III. Membr. ornatus. Cl. Ptolemæi Cosmographiæ libri VIII. cum tabulis elegantissimis quarum prima descriptio totius mundi, ultima Asiæ XII. Præmittitur Epistola D. Nicolai Germani ad Illustrissimum Principem D. Borsium Mutinæ Ducem, ac regium Marchionem Estensem, Rodigiique Comitem.

IV. Membr. ornatus. Cl. Ptolemæi Cosmographiæ libri VIII. cum tabulis elegantissimis, ut in codice superiori: ad finem legitur: Opus Domni Nicolai Germani.

V. Pap. Cl. Ptolemæi Cosmographiæ libri VIII. Jacobo Angelo interprete ad Alexandrum V. Pontificem.

Codex scriptus, & completus de mandato excellentissimi..... anno Domini 1436. Ferrariæ per Johannem de Reno de Dynslaken.

VI. Pap. nitid. Ptolemæi Almagestum, sive magna compositio e Græco in Latinum traducta per Georgium Trapezuntium, & ab Andrea ejus filio edita ad Sixtum IV. Pontificem.

VII. Membr. ornatus. Strabonis Cappadocis, seu Gnossii, vel Amaseni de situ orbis libri XVII. Guarino Veronense interprete cum duplici procemio, quorum primum ad Nicolaum V. Pontificem, alterum ad insignem ac Patricium equestris ordinis virum D. Jacobum Antonium Marcellum Venetum.

Liber Francisci Sarsetti Thomæ filii Civis Florentini absolutus Ferrariæ 1456.

VIII. Pap. Strabonis Geographiæ a libro XI. ad XVII. exclusive.

Liber Marsilii Ficini, ut initio legitur.

IX. Impr. pap. Strabonis Cappadocis, seu Gnossii Amasini scriptoris celeberrimi de situ orbis libri XVII. Guarino interprete cum præfatione ad Paulum II. Venetum Pontificem.

X. Ms. membr. Vitruvii de Architectura ad Cæsarem libri X.

Marci Catonis de re rustica libri II.

M. Terencii Varronis rerum rusticarum & de Agricultura libri II.

XI. Ms. membr. L. Vitruvii L. F. Cerdonis, & Architecti de Architectura ad Cæsarem libri X.

XII. Membr. Vitruvii de Architectura libri X.

XIII. Antiq. membr. Vitruvii de Architectura libri X.

XIV. Membr. Witelonis Poloni Perspectiva magna ad Fr. Willelmum de Morboka libri X.

In quibus continentur propositiones 805. cum demonstrationibus ad marginem affabre pictis.

XV. Membr. M. Manlii Poëtæ Clarissimi Astronomicon, sive de disciplina Matheseos libri V. ad Cæsarem Augustum carmine heroico: in fine ejus vita & tabula.

XVI. Impr. pap. M. Manlii Astronomicon ad Cæs. August. cum glossis ad marginem & interlinearibus nonnullis manu varia, sed præcipue Laurentii Bonincontri qui prope finem in adnotatione quadam ait se Neapoli legisse C. Manilii Poëtæ Astronomicon. Impressus Bononiæ per Ugonem Rugerium, & Dominum Bertochum an. 1474.

XVII. Ms. membr. Zehelis Bebrit Israëlitæ Introductorium ad Astrologiam, & de quæstionibus, & electionibus horarum, & de temporibus.

Liber primus Laurentii Silvestri Prioris Sancti Laurentii Florentiæ.

XVIII. Impr. pap. Zebelis Bebrit Israëlitæ, Pomponii Melæ περὶ τῆς Κοσμογραφίας prævius fluminum, & lacuum, fontium, montiumque nominibus juxta alphabetum opera Vibii Sequestris ad filium.

Subjiciuntur quædam e Ptolemæo Alexandrino literis rubris. Ex Sozomeni Chronica quædam ab Adamo usque ad Belum Patrem Nini. Liber Georgii Antonii Vespucii.

XIX. Membr. Pomponii Melæ Cosmographiæ libri III. præmittuntur nomina fluminum, montium, & hujuscemodi, nemorum etiam & gentium: in fine habetur libellus Vibii de fluminibus, lacubus, &c.

XX. Membr. Pomponii Melæ Cosmographiæ libri III. quibus adjiciuntur aliqua de Germanorum, Gallorum, Britannorum, atque Alexandrinorum moribus sine titulo: ad finem legitur: Liber Pomponii de Cosmographia finit: sequitur index Vibii. Scriptus est hic codex manu Nicolai Antonii de Ricciis.

XXI. Membr. Pomponii Melæ Cosmographiæ libri III. sequitur libellus Vibii. Liber Colucii Pieri: postea Cosmæ Johannis de Medicis.

XXII. Membr. Raggii Florentini de Astrologia capita II. ad Johannem de Medicis tit. Sanctæ Mariæ in Dominica Diaconum Cardinalem.

Jacobi Philosophi & Astrologi judicium anni 1479. script. in papyro alia manu.

XXIII. Impr. pap. Hyginus de mundo, & sphæra ad Fabium: impr. Augustinus Bernardi anno 1475.

XXIV. Ms. mixt. Tebit liber Imaginum.

Liber Magistri R. de stellis cometis alia manu.

Tractatus de umbra, & luce.

De occasu, & ortu signorum.

Tractatus Cilindri quod horologium dicitur viatorium, quem sequitur Kalendarium Linconiense, (F. Lincolniense) cui adjicitur tabula Mag. Joannis de Muzis.

De fluxu & refluxu maris, deest finis.

Liber Boëtii Anicii Severini exconsularis, & Patricii de Disciplina Scholastica ad Martianum cum glossis interlinearibus & scholiis ad marginem.

Tractatus de oculo morali anonymi.

Desunt in medio nonnulla, in fine vero legitur:

Hoc qui scribebat Johannes nomen habebat.

S. Ambrosii de bono mortis.

S. Augustini de poenitentia.

Compotus novus Mag. Johannis de Saxonia, & ejusdem commentarius in eumdem compotum anno 1297. compositus.

Canones super Calendarium Reginæ scripti per Henricum de partibus Prussiæ de anno Domini 1409. XI. Cal. Novembris ut in fine legitur. Sequuntur tabulæ Calendarii, deinde quædam de effectibus Solis & Lunæ, dominantium in prima hora noctis primæ diei mensis Januarii, qui totius anni caput apud Latinos esse probatur, finis deest. Hæc eadem repetuntur, sed ad finem Canonum legitur, explicit canon super Calendarium Reginæ a Magistro Guillelmo de S. Dodoaldo.

Libellus Hali de proprietate Lunæ, & de tempore secundum planetam quemlibet.

Sequitur de effectibus Solis & Lunæ, & aliorum planetar. ut supra. Deinde de dominio planetarum in membris animalium perfectorum; & de aspectibus planetarum secundum Zehel Israëlitam in libro de judiciis astrorum.

Tebith Benchorach de imaginatione Sphæræ, & circulorum ejus diversorum.

Tractatus de sphæra M. Johannis de Sacrobosco.

Initio hujus codicis præmissæ sunt variæ tabulæ, sive synopses morales, quarum prima, descriptio turris sapientiæ: ultima de humanæ conditionis proprietatibus.

XXV. Memhr. Arte d'Abacho secondo lo stile d'insegnare del Magistro Lucha de Matteo da Firenze volendo ammaestrare molte cose, cio e multiplicare, dividere, e agiugnere, sottrare: & per numeri rotti, &c.

XXVI. Membr. Trattato del algorismo tracto, e volgarizzato secondo l'arimetica de Boëtio compilato per Giovanni de Danti d'Arezzo sotto gl. anni Domini CCCLXX. nella tertia indittione del aureo numero, con una notizia delle legi di monete d'oro, e d'argento, e de piccioli, e de quattrini de piu parti, e delle misure de panni, lini, & lane secondo il costume Toscano.

Tractato dell arte della Geometria compilata dal medesimo Giovanni.

Tractatus quadrantis, cui adjiciuntur pauca de eadem re & de inveniendo lunam secundum Hebræos, ubi legitur annus 1298. quo fortasse hæc scripta sunt.

Tractato delle pianete, e de XII. segni del cielo, e della loro natura, e quante sono le stelle, che se possono sapere, e della misura, e del grandore della terra e de tutte le pianete e segni secondo Tolomeo nel libro del'Almagesta.

Regole a trovare il ponto della Luna nuova, & in che sengnale fusse nova.

Regole a ritrovar la Pasqua de Risoresse, la quale viene in luna nuova, cioe il primo martedi de luna nuova di Febra (*sic*) Carnasciale. Della natura, e dell'eta delle pianete, con una nota di 24. stelle, le quali hanno fortuna d'acqua, e di vento, e massimamente in mare, cioe quando elle se lievano. Nota dei di della luna prima nei quali è buono fare, & guardarsi di molte cose.

XXVII. Pap. Libro di misure di Cosimo Bartoli all. Illustrissimo, & Eccellentissimo S. il S. Cosimo de Medici Duca di Firenze, & di Siena lib. VI. la lettera al detto S. Duca è daltra mano, e forse del Bartoli medesimo.

XXVIII. Pap. Summario del libro del asse facto dallo egregio Messere Guglielmo Budeo Consigliere del Re de Galli, tradotto di Franciese in Toscana lingua da Guiliano di Vincenti Ridolfi, con alcun aggiunta di monete, pesi, & misure Ebraiche, Greche, & Latine Antiche, e Franzesi raddotte per esso alle presenti Toscane coll' Epistola in principio allo Illustrissimo, & Eccellentissimo S. Duca di Firenze Cosimo Medicis, forse di sua mano, perche e diversa mano dall' opera.

PLUTEUS XXXI.

SCRIPTORES.

I. Ms. in pap. Euripidis Tragœdiæ videlicet. I. Rhesus. II. Iphigenia in Tauris. III. Iphigenia in Aulide. IV. Pentheus. V. Hicetides. VI. Cyclops. VII. Heraclidæ. VIII. Hercules. IX. Helena. X. Jon. XI. Electra.

Sophoclis Tragœdiæ, videlicet, I. Ajax Malligophoros. II. Electra. III. Oedipus Tyrannus. IV. Philoctetes. V. Antigone. VI. Trachiniæ.

Æschyli Tragœdiæ tres, videlicet, I. Prometheus. II. Septem ad Thebas. III. Persæ.

II. In pap. Monosticha in Sanctos singulorum dierum cujusque mensis.

Hymnus ad Imperatorem D. Joannem in Natali Christi ad plebes.

Ejusdem ad Imperatorem Joannem Comnenum de Baptismo Christi ad plebes.

Ejusdem qui superiores hymnos composuit brevis, seu Epistola ad Bardachlan Dominum Constantinum ab Oratoriis Monasterii Paschasiorum nomine universi Collegii fratrum.

Sequitur alia Epistola Archidiaconi cujusdam, cujus nomen ignoratur.

Christoduli Magistri Sapientis constructiones, seu lexicon verborum juxta ordinem literarum indicans casus, quibus junguntur, & brevia exempla constructionum unicuique subjiciens. Desinit in litera P. incboata: reliqua absunt.

Æschyli Tragœdiæ videlicet, Prometheus. Setpem ad Thebas, Persæ cum scholiis, & glossis interlinearibus, deest finis.

Ultimæ paginæ scholis vacuæ repletæ sunt tetrastichis jambicis Theodori Prodromi.

III. In pap. Oppiani Halieutica, & Cynegetica cum scholiis, & glossis interlinearibus.

Etymologiæ & alia quædam in prima fabula Euripidis quæ inscribitur Hecuba.

Selectiones quædam e sacris literis, & historiæ & explicatio Græce quorumdam Latinorum Vocabulorum.

Æschyli Tragœdiæ duæ Prometheus, & Septem adThebas cum scholiis & glossis interlinearibus, & argumento Persarum ejusdem, Persæ vero absuut.

IV. In pap. Aristophanis Comœdiæ, videlicet, I. Plutus. II. Nubes. III. Ranæ. IV. Equites cum prolegomenis ex Hephæstione, Demetrio Triclinio, Platonio, Domino Thoma Magistro, scholiis & glossis interlinearibus.

V. Msc. in pap. Euripidis Phœnissæ cum argumento, scholiis, & glossis interlinearibus.

Hesiodi opera, & dies cum comment. & glossis interlin.

Pindari Olympionicæ ode XII. cum scholiis, & glossis interlinearibus.

Theocriti Idillia VI. cum schol. & gloss. interlin.

Homeri Iliados lib. 2. usque ad catalogum navium cum scholiis & gloss. interlin.

VI. Msc. in pap. Euripidis Hecuba, Orestes, Phœnissæ cum scholiis & gloss. interlin.

VII. In membr. Apollonii Rhodii Argonautica cum scholiis. Sententiæ uno versu comprehensæ e diversis Poëtis sub titulis juxta literarum ordinem digestæ. Musei amores, Herûs, & Leandri. Euripidis Medea, Hippolytus, Alcestis, Andromacha. Impressus Florent. literis quadratis anno 1496.

VIII. Msc. in pap. Æschyli Tragœdiæ, videlicet, Prometheus, Septem ad Thebas, Persæ, Agamemnon, Eumenides cum quibusdam scholiis & gloss. interlinearibus.

In fine quarumdam Æschyli Tragœdiarum Disticha quædam Iambica indicantia finem Tragœdiæ, & initium sequentis: & Eumenidibus subjiciuntur Disticha quædam Iambica antiqua moralia in quasdam Æschyli fabulas.

Dionysii periegesis.

Lycophronis Cassandra, seu Alexandra versibus 1479. cum gloss. interlinearibus.

Initio in prima pagina, quæ vacabat, descripta est Passio S. Megalo-martyris Georgii Cappadocis.

IX. Pap. Euripidis Hecuba, Orestes, Phœnissæ cum schol. & glossis interlinearibus & vita Euripidis a principio.

Sophoclis Ajax, Electra, cui præfigitur Hexastichon de vanitate hujus vitæ, cujus initium Εἶπε σὺ ὁ χθὲς ἔβη: finis καὶ ἵνα τις ποιῇ. Oedipus cum scholiis, & glossis interlineraribus.

Posterior pars extremæ chartæ, quæ vacabat repleta est adnotationibus quibusdam Grammaticis circa Canones verborum, & scriptis cujusdam Gregoræ.

X. In pap. Euripidis Hecuba cum scholiis Græcis & Latinis, & gloss. interlin. Latinis similiter, Græcisque. Orestes, Phœnissæ, Alcestis, Andromacha, Hippolytus, deest in fine.

Sophoclis Ajax, Electra, Oedipus, Antigone, Philoctetes, Trachiniæ cum scholiis quibusdam, & glossis interlinearibus.

XI. Msc. in membr. Appollonii Rhodii Argonauticorum libri 4. cum quodam scholiaste, & gloss. interlin. & ipsius auctoris vita in principio.

XII. Impr. in pap. Aristophanis Comœdiæ novem, videlicet, Plutus, Nubes, Ranæ, Equites, Acharnenses, Vespæ, Aves, Pax, Concionatrices.

Impres. Venetiis anno 1499. apud Aldum cum veteribus scholiis: præfigitur Epistola Latina Aldi Manutii Romani ad Danielem Clarium Parmensem. Græca Marci Musuri Cretensis ad lectores: Scipionis Carteromachi Pistoriensis Epigramma in laudem Aldi Editoris Aristophanis, & e græcis Grammaticis prolegomena.

XIII. Msc. pap. Aristophanis Plutus, Nubes, Ranæ, Equites: quarum tres priores cum scholiis brevibus recentiori manu appositis: quarta exceptis quatuor primis paginis recentissima manu exarata, cum Poëtæ vita; & argumento Pluti in principio.

XIV. Pap. Aristotelis de Poëtica liber.

Ejusdem de arte Rhetorica lib. 4.

Ejusdem Rhetorica ad Alexandrum.

Hermogenis ars Rhetorica sive de ideis, Sectionibus, seu libris novem comprehensa cum scholiis quibusdam Syriani, & reliquorum.

Ejusdem de Methodo vehementiæ, sive gravitatis.

XV. Pap. Euripidis Hippolytus, Medea, Alcestis, Andromacha cum scholiis brevibus, & argumentis initio singularum Tragœdiarum.

Aristophanis Acharnenses. Concionatrices, Equites, Aves, Lysistrata, Vespæ, Pax, cui deest principium & finis, cum scholiis & gloss. interlin.

XVI. Pap. Ejusdem Plutus, Nubes, Equites, Ranæ, Acharnenses, Aves, Vespæ, Lysistrata, sine scholiis.

XVII. Pap. Euripidis Hecuba, Orestes, cum scholiis brevibus & gloss. interlin. scriptus manu Joannis cujusdam, qui se humilem Lectorem vocat ad finem Hecubæ mense Julio die 5. an. 6939. Christi 1431.

XVIII. Membr. Euripidis Hecuba, Orestes, Phœnissæ, quarum principium invenies post 4. paginas Theocriti. Præfixa est libro Euripidis vita.

Theocriti Idyllia quatuor, quibus præpostere insertæ sunt paginæ 10. quæ continent finem Orestis, & partem Phœnissæ.

XIX In pap. Aristophanis Plutus.

XX. In pap. Hesiodi Theogonia.

Ejusdem Scutum.

Fragmentum quoddam de speciebus Tragicæ Poëseos.

Phocylidis carmina cum disticho in principio in laudem Phocylidis.

Theognidis Megarensis carmen elegiacum.

Homeri Batrachomyomachia, sive pugna murium, & ranarum.

Pythagoræ Samii aurea carmina.

XXI. In pap. Euripidis Tragici Hecuba; Orestes, Phœnissæ.

Andronici Byzantini Epigramma versibus heroicis in laudem libri a Bessarione Card. & Patriarcha Constantin. pro Platone compositi.

XXII. In pap. cod. ant. Aristophanis nubes cum scholiis & glossis interlinearibus: in principio, & fine aliqua recenti manu adjecta sunt.

XXIII. In pap. Hesiodi opera & dies cum

scholiis, & glossis interlinearibus.

Collectio expositionis Procli Diadochi in opera, & dies Hesiodi.

P. Planudæ grammatica quædam, seu lexicon, verbis juxta ordinem literarum cum glossa interlineari.

D. Demetrii Meledonæ explicatio vocum Homeri.

Canones quidam Grammatici de Attica, Dorica, Æolica, & Bœotica dialectis sine titulo forte ejusdem Demetrii.*

Isaaci Argyri Monachi brevis didascalia de metris, & de pedum qualitate, & appellatione de monometris, versibus dimetris, trimetris, tetrametris, &c.

Tract. Latinus de arte Metrica e Donato majore, & Beda, & Isidoro, & Honorato cognomine Servio ex libro, quem ipse scripsit ad Episcopum Aquilinum, compositus a Fratre quodam Ord. Præd. ut in fine tractatus dicitur.

XXIV. In pap. Hesiodi opera, & dies, theogonia, Scutum cum gloss. quibusdam interlinearibus.

Excerptum ex Joannis Tzetzæ narratione de differentia Poëtarum, & vita Hesiodi.

In Hesiodi Theogoniam scholia quædam antiqua.

D. Joannis Pediasimi Diaconi Carthophylacis Bulgariæ, & Philosophorum summi technologia, sive commentarius Grammaticus in Hesiodi Scutum.

Excerpta quædam e veteri libro ad fabularem historiam pertinentia, ubi de pelle Cholchidis, de certamine Herculis cum Acheloo, de Chimæra, de Narcisso.

Demetrii Triclinii selectio rerum magis necessariarum e Procli scholiis in Hesiodi opera, & dies, & ex enarratione Joannis Tzetzæ.

Excerpta brevissima in Scutum Hesiodi.

Andronici Byzantini epigramma versibus heroïcis in laudem libri Bessarionis Card. & Patriarchæ Constantinopolitani pro Platone.

Imperatoris Juliani Epistolæ num. 17.

Phalaridis Tyranni Agrigentinorum Epistolæ numero 97.

XXV. Pap. Euripidis Hecuba, Orestes, Phœnissæ, cum brevibus scholiis, & glossis quibusdam interlin.

Theocriti idyllia quædam cum scholiis, & gloss. interl. in primum idyllium, & vita Poëtæ in principio.

XXVI. Pap. Apollonii Rhodii Argonauticon libri quattuor cum vita Auctoris, & schol. lib. primi in principio positis, aliisque brevibus ad oram libri, & gloss. interl.

XXVII. Pap. Coluthi Poëtæ raptus Helenæ.

Tryphiodori, Ilii captivitas.

Dionysii orbis descriptio.

Oppiani Poëtæ heroici carmina Cynegeticon, seu de venatione libri quatuor cum vita ipsius Poëtæ in principio.

XXVIII. Pap. Anthologia, seu florilegium Epigrammatum diversorum Poëtarum juxta collectionem Maximi Planudæ Monachi libri VII. ex emendatione Demetrii Chalcondylæ, & Joannis Laurentii anno à Nativitate Domini MCCCCLXVI.

XXIX. Impr. in membr. Cointi, seu Quinti Calabri paralipomenon, seu derelictorum ab Homero libri 14.

Tryphiodori Ægyptii Grammatici & versificatoris Ilii captivitas.

Coluthi Thebæi versificatoris raptus Helenæ apud Aldum.

XXX. Impr. in membr. Florilegium diversorum epigrammatum in VII. libros aliquot epigrammatis auctius, cum emendationibus, & variantibus lectionibus in fine, & epistola Scipionis Carteromachi ad Aldum Vener. in æd. Ald. Novemb. 1503.

XXXI. Impres. membr. Euripidis Tragœdiarum vol. 2. Rhesus, Troades, Bacchæ, Cyclops, Heraclidæ, Helena, Ion, Hercules Furens cum argumentis in singulas Tragœdias. Venetiis apud Aldum mens. Feb. 1503.

XXXII. Membr. Hesiodi Scutum, Theogonia, deest finis.

Hymni in Martem, Dianam, Venerem, Junonem, Minervam, Rheam, Herculem, Æsculapium, Castorem & Pollucem, Mercurium, Apollinem.

Arati Phænomena.

XXXIII. Imp. in membr. litteris quadratis. Anthologia epigrammatum Græcorum cum epigrammate Lascharis in fine ad laudem artis typographicæ & ipsius libri; & Epistola Latina Joannis Lascharis Ryndaceni ad Pettum Medicem, sive tractatus de literis Græcis Florentiæ per Laurentium Francisci de Alopa Venetum tertio id. Aug. 1494.

XXXIV. Msc. in membr. Euripidis Hecuba, & Orestes cum brevibus scholiis, & glos. interl. & vita Poëtæ ad finem imperfecta.

XXXV. In pap. Aristophanis Plutus, Nubes, Ranæ, cum schol. brevibus, & argumentis sapientissimi Magistri, & glos. interlinearibus.

XXXVI. In pap. Aristophanis Plutus, & Nubes, cum argumentis, schol. brevibus, & gloss. interlin.

XXXVII. In pap. Hesiodi opera, & dies cum gloss. interlin. nova manu interpolatus.

Beatissimi Thessalonicæ, & qui fuit Charthophylax Magnæ Ecclesiæ Domini Nicetæ Maronitæ examinatio de S. Spiritus processione in sex tomos divisa, sive dialogos inter Græcum & Latinum.

Auctoritates Sanctorum Patrum quomodo dicamus Deum crucifixum, Deum passibilem, quarum prima est ex Epistola S. Amphilochii ad Seleucum, Leonis Papæ, Pauli Emeseni, S. Isidori, M. Athanasii ad Epictetum, rursus ex Amphilochio, Cyrillo, & Chrysostomo ad Cæsarium.

Smyrnæi oratio de azymis, & de ea, quæ dicitur apud Latinos Spiritus Sancti a Patre processione cap. 20. comprehensa.

Leonis sapientis, sive Philosophi Imperatoris ad culturam virtutum gubernatoria animarum hypotyposis, deest prooemium, & capita priora 37. seu breves sententiæ.

Excerpta ex quarto cap. quinto & secundo, &c. S. Dionysii Areopagitæ.

Dionysii Presbyteri ad Compresbyterum Timotheum de coelesti Hierarchia cum Scholiis ad primas quatuor paginas, nam reliquæ quæ usque ad finem desiderantur, nova manu suppletæ sunt.

Excerpta

Excerpta ex Enchiridio Epicteti Philosophi.

De Psalterio, Psalmorum interpretatione, & ordine super argument. primi, & secundi Psalmi, & appellatione Cantic. Grad. selectio quædam.

Ammonii Hermeæ Philosophi introductio in universam Philosophiam, & in quinque voces cum scholiis.

De modis divisionum, & alia quædam Dialectica.

Aristotelis Categoriæ cum schol. & gloss. interl.

Definitiones Philosophiæ. Gradus Philosophiæ, &c. De definitione, de divisione, &c. Excerptum Dialecticum.

Introductio V. vocum Porphyrii cum schol. & gloss. interl. ad Chrysaorium.

Erotoapocrisis de quinque vocibus.

Joannis Damasceni de luce, & alia quædam excerpta Philosophica.

Synopsis accurata de terminis Philosophiæ, sive definitionibus.

Synoptica Synopsis Organi Aristotelici.

Compendium Arithmeticæ, quod hunc titulum habet: De entibus, & quod tria sunt.

Compendium Musicæ elaboratum.

Compendium rationum optimæ Geometriæ & maximæ.

Phornuti excerpta de diis gentium, deest finis.

Eusebii Pamphili Epitome Chronica in qua de S. Paschate.

Orphei de terræ motibus, & de significationibus XII. signorum carmina.

De cometis, & aliis de genere stellarum.

Plutarchi e Physicis, sive de placitis Philosophorum liber secundus.

XXXVIII. Pap. Æschyli Prometheus, cujus ultima tantum pagina superest, Septem ad Thebas, Persæ cum scholiis.

XXXIX. Membr. Hesiodi opera & dies cum glossis interlinearibus.

Oppiani Halieuticon, sive de venatione piscium libri V.

PLUTEUS TRIGESIMUS-SECUNDUS.

SCRIPTORES.

I. Mſ. in membr. L. Holst. Homeri Batrachomyomachia, & Ilias cum Paraphrasi interlineari perpetua. Codex a Theodoro Gaza pro Francisco Philelpho concinnatus, ut apparet e disticho Græco, & Latino literis grandioribus scripto ad finem libri.

II. In pap. Sophoclis Ajax Mastigophoros, Electra, Oedipus Tyrannus, Philoctetes, Antigone, Trachiniæ cum schol. quibusdam, & gloss. interlin.

Hesiodi opera, & dies cum gloss. interlin.

Euripidis Hicetides, seu Supplices, cum perveneris ad illum versum: ἀλλ' αὐτὶ τῶν σῶν, ᾗ πόλεως μοχθήματα transilias octo paginas, quæ præpostere positæ sunt, & hujus Tragœdiæ finem invenies. Cyclops, Heraclidæ, Hercules, Helena, in illis octo paginis, quas diximus præpostere positas, Pentheus est sed absque fine.

Post Helenam duabus paginis puris interjectis sequuntur Rhesus, Ion, Iphigenia in Aulide, Iphigenia in Tauris.

Post hanc duabus puris paginis interjectis sequitur Phædra, quæ vulgo appellatur Hippolytus coronarus, Medea, Alcestes, Andromacha, Electra, Hecuba, Orestes, qui hic inscribitur Electra, Phoenissæ, absunt Troades.

Æschyli Prometheus, Septem ad Thebas, cum gloss. interlin. & Persæ imperfecti.

III. In membr. Homeri Ilias cum brevibus scholiis, & nonnullis glossis interlin. & Batrachomyomachia.

IV. In membr. Homeri Ilias, & Odyssea, Batrachomyomachia, Hymni, præmittuntur vitæ ejusdem Homeri ab Herodoto Halicarnasseo, & Plutarcho scriptæ, & oratio LIII. Dionis Chrysostomi de Homero.

V. In pap. Ejusdem Ilias cum nonnullis glossis interlin. & paucis scholiis secunda pars libri secundi, quæ vulgo appellatur Catalogus, hic inscribitur Bœotia, & Scholion apponitur, quo declaratur quare a Bœotis catalogum inceperit Homerus. Extremæ octo paginæ, quia versus in iis contenti vetustate pene obsoleverant, novis paginis initio interpositis illarum, nova manu sunt instaurati.

Initio quædam carmina ex Olympionicis Pindari leguntur, & Epigramma Palladæ ad Grammaticos Homeri interpretes, quod legitur in Anthologia.

VI. In membr. Ejusdem Ilias, Odyssea, Batrachomyomachia manu Joan. Rossi Presbyteri Cretensis anno 1465. mens. Nov. die tertia. Bononiæ absoluta.

VII. Impr. memb. Homeri opera omnia. Præmittuntur Epistola Demetrii Chalchondylæ ad lectores, & vita Homeri ex Herodoto, & Plutarcho, & Dion. Chryſ. de Homero. Primum Florentiæ prodierunt sumtibus Nobilium, & proborum Virorum, & literatum Græcarum Studiosorum Bernardi & Nerii fratrum, & filiorum Zanaidis Nerii Florentinorum, labore vero, & industria Demetrii Mediolanensis Creteosis, Doctorum Virorum gratia, & amatorum Græcarum literarum anno a Christi ortu 1498. mens. Decemb. die 9. Finis primi libri Iliados, secundus liber, & pars tertii alia manu sunt exarata.

VIII. Membr. ant. Ejusdem Ilias cum scholiis quibusdam, & gloss. interlinearibus. Ultimus Iliados liber imperfectus.

IX. Mſ. in membr. insignis vetustate. Sophoclis Ajax Mastigophoros, Electra, Oedipus Tyrannus, cum Aristophanis Grammatici argumento versibus.

Antigone cum Aristophanis Grammatici argumento, eoque soluta oratione. Trachiniæ cum argumento ex Apollodori Bibliotheca. Subjiciuntur XII. labores Herculis XII. versibus Heroicis comprehensi. Philoctetes cum argumento versibus, & soluta oratione. Oedipus Coloneus, subjiciuntur tres versus senarii in laudem Sophoclis, & argumentum versibus præcedentis Dramatis Oedipi Colonei, & aliud prosa oratione Salustii Pythagorici.

Æschyli Persæ Agamemnon, Choëphori, Prometheus vinctus, Furiæ, sive Eumenides, Septem ad Thebas, Supplices, seu Hicetides, subjicitur Æschyli vita, & excerptum quoddam e Musicæ historia, & catalogo Æschyli fabularum.

Apollonii Rhodii Argonauticon cum vita ejusdem ad finem, & catalogo Argonautarum, qui navim conscenderunt cum Jasone.

Omnia cum scholiis antiquis literis quadratis minoribus exaratis, & glossa interlin.

X. In membr. Homeri Ilias.

XI. In pap. Homeri Ilias cum quibusdam scholiis & glossis interlinearibus.

Præmittitur Lexicon imperfectum, non excedit literam B. hoc titulo: Vocum Atticarum collectio selecta a Technologia imaginum Philostrati, quam publicavit sapientissimus D. Manuel Moschopulus, & a libris Poëtarum: digesta vero hic est secundum ordinem literarum.

XII. In pap. Homeri Odyssea cum argumento primi libri in principio, script. manu Antonii Damylæ Cretensis studio, & impensis Magni Laurentii.

Catonis Romani Disticha, seu Sententiæ e Latino in Græcum.

XIII. In pap. Libanii Monodia in Julianum. Oratio funebris in eumdem, Monodia in Nicomediam, in Constantium & Constantem. Antiochica oratio, legatio ad Julianum. In Imperatorem Julianum Cos. Prosphonetica Juliano. Pro Aristophane ad Theodosium Imperatorem pro seditione ad eumdem in reconciliationibus. Ad Ellebicum, de supplicio Juliani. Ad eos, qui gravem ipsum appellaverant. Ad juvenes, de oratione, de non insaniendo. Ad Polyclem, ad Antiochenos Synegoria, seu defensio. De servitute, in Cæsarium Magistrum.

Luciani Phalaris primus & secundus. Patriæ Encomium, judicium vocalium. Octaplus, vel Tyrannus. Jupiter confutatus. Jupiter Tragœdus, Somnium, vel Gallus, Dialogus Mercurii & Promethei. Icaromenippus, vel Hypernephelos, ad ineruditum, & multos coëmentem libros. Charon, vel Episcopountes. Dialogi mortuorum, Deorum, Dialogi Marini, Meretricii, Muscæ Encomium, ad Nigrinum Epistola, de non facile credendo calumniis. De eo quod in salutando peccaverat. Hermotimus, seu de sectis. Pseudosophista, vel Solœcista. Vitarum auctiones. Reviviscentes, vel piscatores. Bis accusatus, vel judicia. De Sacrificiis. Anacharsis, vel de Gymnasiis, de luctu Rhetoro-Didascalos, sive Rhetorum Magister, de Astrologia, Pamphilus Eunuchus, Amores, Menippus, sive Necyomantia, Symposium, vel Lapithæ. De mercede conductis. Apologia pro mercede conductis, & Dæmonactis vita.

XIV. Impr. in memb. Homeri Odyssea, Batrachomyomachia, & Hymni cum Epistola Latina in principio Bernardi Nerlii Petro Medicæ Laurentii filio, & Demetrii Chalcondylæ Græca præfatione.

Herodoti Halicarnassei de Homeri ortu & vita.

Plutarchi vita Homeri, & Dionis Chrysostomi oratio LIII. de Homero Florentiæ anno a Christi Nativitate 1488. mensis Octobris die IX.

XV. Mf. in membr. Homeri Ilias.

XVI. In papyro. Nonni Dionysiacon libri XLVIII. cum inscriptionibus, sive argumentis singulorum librorum in duas partes divisis. Prima continet argumenta XXIV. priorum librorum totidem distichis: Secunda quæ præfigitur lib. XXV. continet argumenta posteriorum XXIV. totidem similiter distichis.

Theocriti Idyllia XIX. primum Thyrsis Doridi, ultimum Epithalamium in Menelaum & Helenam.

Apollonii Argonauticon libri IV.

Hesiodi opera & dies, Theogonia, Scutum cum vita Poëtæ, & scholiis in principio.

Oppiani Cynegeticon libri IV.

Ejusdem Halieuticon libri IV.

Scriptum mensis Septemb. die prima Indict. IX. anno 6789. id est, Christi 1281.

Moschi Siculi Syracusii Europa, & amor fugitivus.

Nicandri Theriacon libri duo, quorum primus sine principio.

Alexipharmaca.

Tryphiodori Ilii Alosis.

Excerpta ex Epistolis Planudæ.

Phocylidis Sententiæ cum emendationibus, & variis lectionibus ad marginem, deest finis.

Eædem Sententiæ integræ, prosæ orationis ad instar continenter exaratæ.

Sanctissimi Gregorii Theologi carmina cum nonnullis brevibus scholiis & gloss. interlin.

Excerpta e libro inscripto Theosophia, in quibus continentur oracula Apollinis & Serapidis.

Ænigmata quædam, ultimum est Juliani Parabatæ, sive Apostatæ.

Epigrammata versibus Heroëlegiacis ad columnas Hippodromi Constantinopolitani, nomina eorum, qui in ipso vicerunt quadrigis.

Theologi, sive Gregorii Nazianz. carmina quædam, quorum primum de Incarnatione, &c. ex persona Nicobuli ad patrem, & ad Vitalianum nomine filiorum.

Principio legitur fragmentum quoddam Latinum de manumissionibus, apposita Græca Paraphr. & versus quidam, quorum aliqui inscribuntur ad Imperatorem Theodosium.

XVII. In membr. Lycophronis Cassandra, seu Alexandra cum scholiis Isaaci Grammatici Tzetzæ, & glossis interlinearibus cum Epigrammate in princip. in laudem auctoris.

XVIII. In membr. Homeri Ilias.

Antipatris Sidonii Epigramma, & alii versus in Homerum. Script. manu Joan. Thessali Scutariotæ Florentiæ anno 1452. mensis Maii 14.

XIX. In pap. Manuelis Philæ Ethopœia Dramatica ad illustrem. magnum Domesticum Charitonymum Cantacuzenum, sive colloquium intellectus & Philæ, versibus Iambicis.

Ejusdem ad Patricioten Senarii parænetici, & alia Miscellanea.

De animalium proprietate ad Imperatorem D. Michaëlem Palæologum Senarii funebres Despotæ D. Manueli Domestico Orientis Pacomio Protosyocello Angelo Ducæ Tarentino. In morte Despotæ D. Manuelis Palæologi Imperatori Palæologo D. Andronico primo. Ad Philanthropinum Pincernam Dominum Theodoro Xantopulo. In morte Metropolitani Nicæni. In Magnam Ducanam. Multa ad Imperatorem, & alia plurima in imagines Sanctorum urbis Constantinopolitanæ Senarii sepulcrales.

In Protoſtatoron Glabæ in * Phacraſen. In ſermone S. Joannis cognomento Climaci Tetraſticha Iambica. Monodia ſuper Deſpota D. Joan. Palæologo, in qua poſtea tanquam in dramate introducuntur Deſpina, Imperator, Imperatrix, Servus. Ad Imperatorem Dominum Michaëlem.

Dialogus hominis & animæ. Ecphraſis, ſeu deſcriptio naturæ, & morum Elephantis, & alia pii & ſacri argumenti; omnia verſibus Senariis prævio Epigrammate, in laudem auctoris, in quo liber hic appellatur, mirabile beati viri Archetypum, liber Arſenii.

XX. In papyro. Lycophronis Alexandra cum ſcholiis perpetuis, & gloſſ. interlinearibus.

XXI. In pap. Luciani Phalaris ſermo primus.

Euripidis Hecuba cum quibuſdam gloſſ. interlinearibus.

Æſchyli Prometheus.

XXII. In pap. Homeri Ilias cum præfatione ſine nomine, & ſcholiis, ſcriptus manu Georgii Sacerdotis Alexandrini anno 1459.

Ejuſdem Batrachomyomachia.

XXIII. In pap. Homeri Odyſſea, initio ſcriptæ ſunt quædam explicationes fabularum. Liber Philelphi.

XXIV. Membr. cod. vetus. Ejuſdem Odyſſea cum gloſſ. interlin.

XXV. Membr. Homeri Iliados libri VIII. priores.

XXVI. In pap. Hieraclis Philoſophi in Pythagorica carmina commentarius manu Nicolai Murmuris e Nauplio Peloponneſi, capta patria mendicantis.

XXVII. In papyr. Homeri Ilias abſoluta menſ. Mart. 3. Indict. VII. anno 6847. Feria IV. Chriſti 1339.

XXVIII. In pap. Homeri Ilias cum gloſſ. interlin. Paraphraſi, & ſcholiis lib. II. priores. Præmittitur vita Homeri.

XXIX. In pap. Lycophronis Alexandra cum ſcholiis Iſaaci Tzetzæ. Ad finem eſt Tetraſtichon in laudem Tzetzæ, prolegomena de differentiis Poëtarum, vita Lycophronis, argumentum Poëmatis.

XXX. In pap. Homeri Odyſſea.

XXXI. In pap. Homeri Ilias cum gloſſ. interlin. & ſcholiis quibuſdam ab A uſque ad Ν, cujus in fine eſt periocha verſu heroïco.

XXXII. In pap. Sophoclis Ajax Maſtigophoros cum argumento, ſcholiis quibuſdam & gloſſ. interlin.

XXXIII. In pap. Pindari Lyrici, ſive carmina Epinicia in Olympionica, & Pythionica cum ſcholiis. Præmittuntur Prolegomena quædam ad Pindarum de ludis Græcorum.

Euripidis Tragœdiæ, videlicet Hecuba, Oreſtes, Phœniſſæ.

Phalaridis Epiſtolæ LXXVIII. ſine fine.

Bruti Epiſtolæ n°. LXXI.

Excerpta ex Epiſtolis Photii P. Conſtantinopoli & e Progymnaſmatis D. Nicephori Imperatoris Notarii.

Procopii Sophiſtæ Gazæi Epiſtolæ CX.

Syneſii Epiſtolæ.

Sapientiſſimi Medicorum Magiſtri D. Nicolai Callidis ſenarii ſepulchrales: interloquuntur Hoſpes, & Sepulchrum.

Sermo inſcriptus, quæ verba diceret Ajax videns apud inferos Ulyſſem cum corpore. Quem ſermonem, ſeu declamationem tres aliæ ſequuntur his titulis:

1. Quæ verba diceret Jupiter videns Junonem in vaccæ formam mutatam.

2. Quæ verba diceret Adraſtus Thebanis poſt victoriam non permittentibus ſepeliri Argivos, qui in bello occubuerant.

3. Quibus verbis uteretur Iſmenias Tibicen coactus ab Alexandro tibiis canere ſuper Thebarum everſione.

Conſtructiones, ſive Lexicon verborum juxta alphabetum, indicans caſus quibus verba junguntur, & brevia exempla conſtructionum apponens.

Interjectæ ſunt etymologiæ quædam.

Tractatus quidam de Dialectis Ionica & Æolica.

Epiſtola Mithridatis Regis ad Mithridatem conſobrinum.

Fragmentum lexici a litera Δ, & magna pars literæ E.

XXXIV. In pap. Ajax Maſtigophoros, Electra, Oedipus cum ſcholiis quibuſdam a principio, & gloſſ. interlin. & vita Poëtæ.

XXXV. In pap. Pindari Olympionicæ cum vita Poëtæ in principio, atque item vita ejuſdem in fine, & diſſertatione de Pindari Metris cum ſcholiis, & quibuſdam gloſſ. interlin.

XXXVI. In pap. Lycophronis Caſſandra cum ſchol. & paraphraſ. interlin.

Pindari Olympionicæ cum Scholiaſte.

Dionyſius Periegetes cum gloſſ. interlin. verſibus 180.

Heſiodi opera, & dies cum gloſſ. interlin. deeſt finis.

XXXVII. In pap. Theocriti Bucolica cum Scholiaſte, & quibuſdam gloſſ. interlin. & Syringe in principio.

Pindari Lyricæ, ſive Olympionicæ, & Pythionicæ cum ſcholiis.

Libanii Epiſtolæ quarum prima eſt Baſilii ad Libanium, ultima eſt Monodia in ſacellum Apollinis in Daphne.

Adjectum eſt in fine ſine nomine fragmentum Medicum de urinis.

XXXVIII. In pap. Homeri Ilias cum argumentis quibuſdam, ſcholiis & gloſſis interlin. deeſt finis ultimi libri.

XXXIX. Membr. Homeri Odyſſea cum ſcholiis & gloſſis interlin. ad tres paginas priores, & initium quartæ.

XL. In papyro. Sophoclis Tragœdiæ tres Ajax Maſtigophoros, Electra, Oedipus Tyrannus cum ſchol. & gloſſ. interlin. quibuſdam.

XLI. Membr. Pindari Olympionicæ.

Heſiodi opera, & dies.

XLII. In pap. Pſelli paraphraſis in Iliadem Homeri; verbum verbo reſpondet, deeſt finis ultimo libro, & a χ. ad finem pluribus in locis mutila.

XLIII. In pap. Theocriti Bucolica cum Syringe ad finem & verſiculis, in Adonidem mortuum cum quibuſdam gloſ. interl. & ſchol.

XLIV. Mſ. in pap. Pindari Olympionicæ cum ſcholiis brevibus, & gloſſ. interlin.

Impr. in pap. Joannis Damaſceni, Coſmæ Hieroſolymitani, Marci Epiſcopi Hydruntini, & Theophanis Hymni, & Proſæ ſacræ.

XLV. Mſ. in membr. Apollonii Argonautica.

Orphei Argonautica & Hymni ad Musæum. Homeri Hymni imperfecti.

XLVI. Mf. in pap. Theocriti Bucolica cum quibusdam scholiis, & glossis interlin. manu ipsius Politiani cum Syringe in fine.

XLVII. In membr. Homeri Ilias cum gloss. interlin. ad primas paginas tantum.

XLVIII. In pap. Theognidis Elegia.

Luciani vitarum auctio.

Hippias, vel Balneum, Bacchus, Hercules. De Electro, vel de Cygnis. Muscæ encomium. Ad Nigrinum Epistola. Epistolæ saturnales. Deorum Dialogi Marini, mortuorum, Micylli ad Gallum suum: de eo quod lapsus fuerat inter salutandum, & dialogus cum Hesiodo.

XLIX. In pap. Sophoclis tragici Ajax Mastigophoros, & Electra cum quibusdam scholiis & gloss. interlin. manu Joan. cujusdam.

L. Membran. Homeri Batracomyomachia.

Pythagoræ Samii aurea carmina.

Epigrammata quædam quæ leguntur in Anthologia, quorum primum est in sepulcrum Ajacis: ultimum Simonidis in morte Sophoclis.

LI. In pap. Sophoclis Tragœdiæ duæ, secunda & tertia, sive Electra, & Oedipus Tyrannus cum scholiis quibusdam, & gloss. interlin. & argumentis Aristophanis Grammatici.

LII. In pap. Pindari Olympionicæ, & Pythionicæ cum Scholiaste vetere.

Theocriti Bucolica, & alæ cum scholiis, & Artemidori Grammatici Epigrammate super collectione Bucolicorum Poëmatum initio libri: in fine apponuntur versus, manu Theodori Neocastritæ.

Fragmentum Lycophronis Alexandræ, & scholiorum Isaaci Tzetzæ in cujus laudem in fine legitur Epigramma, manu Theodori Neocastriotæ.

Hypertimi, seu honoratissimi Pselli dissertatio de pluvia, fulgure & tonitru.

Constantini Grammatici Siculi quibus verbis uteretur Apollo persequens Daphnen, & rosæ spina retardatus, & ejusdem ad Isaacium Imperatorem Comnenum Iambici trimetri.

Domni Nicephoræ Strabonomani carmen epitaphium Iambicum in suum patrem.

Domni Manuelis Strabonomani ex persona Imperatoris Domni Alexii Comneni, &c. & ejusdem versus funebres.

PLUTEUS XXXIII.

SCRIPTORES.

I. Mf. pap. Andreæ Fontaoi de felicissimi Cosmi Medices Florentiæ, & Senarum Ducis laudibus oratio.

II. Membr. Antonii Fulvii Panegyricum carmen ad Leonem X. Pontificem de antiquitatibus urbis Romæ.

III. Membr. Antonii Panormitæ Hermaphroditus ad Cosmum Florentinum ex illustri progenie Medicorum virum clarissimum, cui præmittitur Epistola judiciaria Guarini Veronensis in eumdem ad Joannem Lamolam.

Ejusdem Epistola ad Poggium Florentinum V. Cl. quam sequitur pulex de ortu, & obitu Hermaphroditi, & ejusdem Panormitæ ad Petrum quod nolit describere bella nostri temporis, tametsi splendida sint.

P. Maronis Priapeja.

IV. Membr. Antonii Cornazani di Piacenza alla Republica Fiorentina in lode di Firenze, e dell' amicitia che tiene, con il Duca di Milano Francesco Sforsa Capitoli IV. Colla dedicatoria in versi Latini.

V. Membr. Anticlaudianus Alani de Aotirusino cum prologo in fine, libris IX.

Liber Francisci Sassetti Thomæ filii Civis Florentini.

VI. Membr. antiq. Alcimi Ecdicii Aviti ad Dominum Sanctum, & in Christo piissimum, & beatissimum Apollinarium Episcopum carminum libri.

De initio mundi.

De peccati origine.

De Sententia Dei.

De diluvio mundi.

De transitu maris Rubri.

De solatoria castitatis laude.

Prævia Epistola ad eumdem Episcopum.

VII. Pap. Ausonii Galli carmina varia.

VIII. Pap. Acronis Commentarius in Horatii carmina, prævia ipsius vita: subjiciuntur quædam de carminum generibus, & lyricorum carminum primo inventore. Liber absolutus Florentiæ VII. Septembris Prosesto Mariæ Virginis die, manu Petri Cenninii.

IX. Membr. Achillis Philerotis Bochii Bononiensis lusuum libellus ad Leonem X. P. O. M.

Cantalycii lusus cum epistola nuncupatoria ad Laurentium Medicem, alia manu.

X. Membr. ant. Aratoris S. R. E. Cardinalis Subdiaconi Paschale carmen, sive Acta Apostolorum metrice beatissimo Papæ Vigilio dicata: præmittitur Epistola metrica ad Dominum Florianum Abbatem cum scholiis & gloss. interlin.

XI. Antiq. in membr. Aratoris carmina sine Epistola ad Vigilium Papam, ut in superiori codice.

XII. Membr. Basinii Parmensis Meleagridos libri tres cum argumentis Caii Sylvani Germanici, & Epistola dedicatoria ad Leonem X. P. M.

Impr. membr. Lugduni ann. 1513. Zachariæ Ferierii Vicentini Theologi, ac S. G. Abbatis Subasiensis Lugdunense somnium de Divi Leonis X. P. ad summum Apostolatus apicem divina delectione.

Præmittitur Epistola Alexandri Lælii artium & Medicinæ Doctoris ad eumdem Cardinalem: in fine legitur Epigramma Fausti Philomusi Poëtæ Novocom. laureati in somnium Lugduo.& ejusdem Zachariæ ad Ludovicum Francorum Regem XII. Epistolæ.

Mf. Andreæ Fulvii ad Divum Leonem X. Egloga de Nativitate Domini, prævio epigrammate ad ipsum Leonem.

XIII. Pap. Carmina diversorum adolescentium Senensium ad illustrissimum & excellentissimum Cosmum Medic. Flor. & Senar. Ducem, prævia Epistola eorumdem ad Jacobum Areonum Præceptorem. Adolescentium nomina sunt hæc, videlicet, Bartholomæi, Federici, Fortiguerræ, Alcenii, Fabii, Boninsignii.

Octa-

Octaviani Federici Fortiguerræ.
Fulvii Sigismundi Manoii.
Jugurthæ Franc. Thomasii.
Marcelli, Jacobi Manii.
Marii Nicolai Bertamni.
Jacobi Aretini Præceptoris.
Cæsaris Francisci Cosmi.

XIV. Pap. Claudianus in Rufinum libris II. De Bello Gildonico I. De laudibus Stiliconis II.

XV. Pap. Claudianus de raptu Proserpinæ cum glossis quibusdam ad marginem, Italice: in fine legitur, explicit Claudiani liber Florentini, &c. Ego Bartholomæus Joannis scripsi hunc librum pro me quando morabar in ..... Magistri Matthiæ de S. Geminiano Castro Comitatus Flor. electi ad legendum Grammaticam Prati die XII. mensis Nov. 1403.

XVI. Membr. Fl. Claudiani opera omnia.

XVII. Membr. antiq. Claudiani (qui hic dicitur major) opera omnia.

XVIII. Memb. Claudiani majoris in Ruffinum, & de raptu Proserpinæ.

XIX. Pap. Claudiani opera omnia.

Lactantii Phoenix.

Statii Papinii Surculi Achilleidos, alia manu.

XX. Membr. ant. Claudiani opera quorum primum in Rufinum, ultimum in sextum Honorii consulatum: desunt in fine nonnulla.

XXI. Membr. Claudiani opera omnia.

XXII. Ms. membr. antiq. Claudiani opera quædam, quorum primum in Rufinum, ultimum de raptu Proserpinæ.

XXIII. Impres. pap. Claudiani Opera quædam, quorum primum de raptu Proserpinæ: ultimum in Rufinum: prævia Epistola Barnabæ Celsani ad Bartholomæum Pajellam Eq. Vincentinum. Impr. Viceotiæ Jacobus Ducensis an. 1482.

XXXIV. Impr. pap. an. 1472. Val. Catulli Veronensis Poëtæ clarissimi carmina.

Albii Tibullii Eq. Rom. Poëtæ elegiæ.

Aurelii Propertii Umbri Mevani carmina.

P. Papinii Statii Surculi Sylvarum ad Stellam cum emendationibus, & glossis quibusdam forte Politiani.

XXV. Msc. membr. Propertii & Tibulli carmina, atque Catulli.

XXVI. Pap. Propertii, atque Tibulli carmina.

XXVII. Membr. nitid. Catulli, & Tibulli carmina cum epigrammate Guarini in principio.

Gherardus Joaonis Delciriago civis Floreot. scripsit pro Joanne Cosma de Medicis optimo cive Flor. anno 1457. mense Jul.

XXVIII. Membr. Catulli carmina cum duobus Epitaphiis in fine, & Guarini epigrammate in principio. Persii Flacci Auledis Satyræ.

XXIX. Pap. Propertii, & Tibulli carmina cum ejusdem vita & Epigramm. in fine.

Iste liber Propertii, & Tibulli est mei Antonii Juliani manu propria scriptus.

XXX. Membr. nitid. Christophori Landini Xandra ad Petrum Medicem Mecænatem suum lib. 3.

Liber Petri de Medicis Cosmæ Filii.

XXXI. Pap. Christophori Landini Xaodra lib. 3.

Usui mihi Jalgano Monacho Cisterc.

XXXII. Pap. Christophori Landini Xandræ lib. 2. finis desideratur.

Michaelis Verioi Ugolini F. distichorum liber, qui sententiarum inscribitur ad Paulum Saxiam Roocilionem olim præceptorem suum.

XXXIII. Pap. Christophori Landini Xandra.

Fr. Adæ Januensis versus ad Reverendissimum ac omni laude dignissimum Virum, & sacræ paginæ benemeritum Professorem Magistrum Guglielmum de Becchis de Flor. totius sacri Ordinis S. Augustini Priorem Generalem anno 1460.

Christophori Landini elogium in Nerium Caponium Virum nostræ tempestatis clarissimum ac optime meritum de R. P. Flor. Gini filium, ad Joan. Canisianum, qui non parum de tanti viri obitu domi, forisque questus est. Obiit anno 1450.

Elogia Naldi de Naldis ad Petrum Medic. in obitu magni Cosmi ejus genitoris, &c.

XXXIV. Pap. Christophori Landini Xandra, cui additur Maximiani liber de senectute.

XXXV. Membr. Mag. Dominici Joanois Theologi Flor. Ord. Præd. Theotocon, sive de vita & obitu Mariæ Virginis cum argumento operis ad Petrum Medicem illustrissimum Civ. Flor.

XXXVI. Membr. Flavii Planciadis Fulgentii V. C. expositio antiquorum sermonum ad Graticium Calciadium.

Subjiciuntur excerpta quædam pauca e moralibus S. Gregorii, Anonymi rythmus cum versibus excerptis ex Poëtis variis, subjiciuntur moralia quædam e variis Anth.

A. Persii Flacci Vulterrani Satyrarum libri quatuor cum scholiis prævia ipsius vita manu Joannis.

Poëtarum sapientissimi Virgilii Maronis Condiscipuli Octaviani Cæsar. Augusti mundi Imperatoris, Juvenalis ludi libellus qui Culex inscribitur. Sequuntur Diræ, & alia opuscula cum epitaphiis quibusdam, &c. prævia Maronis vita.

Variorum auctorum Priapeia.

Ovidius de Ibice, & alii ejusdem libri tres sine titulo.

Bernardi de Sylvestris liber Microcosmi & Megacosmi cum argumentis in principio.

Comœdia Getæ, & Birriæ versibus Heroïcis, in fine legitur:

Explicit hic Geta deceptus ab Arcade summo.

Vitalis Blesis explicit Amphitrion.
Comœdia Aldæ Heroïco carmine.
Comœdia Lydiæ Heroïce.

XXXVII. Pap. Francisci Brixiani carmin varia ad Laur. Medicem, cui prævia it Epistola.

XXXVIII. Pap. Francisci Petrarchæ Africa libris IX. cum gloss. quibusdam. Script. per Barthol. Petri de S. Gemioiano de stricto Florentiæ.

XXXIX. Membr. Francisci Petrarchæ Epistolæ metricæ sine titulis, deest finis.

XL. Membr. Francisci Philelphi Sforriados libri iv.

XLI. Membr. Francisci Philelphi carminum libri, quorum primus Apollo, secun-

dus Clio, tertius Euterpe, quartus Thalia, quintus Melpomene, ad Franciscum Sfortiam.

Videntur manu ipsius Auctoris conscripta.

XLII. Membr. Francisci Barlectani Volaterrani egloga ad Joannem Medic. S. R. E. Card. Diacooum, cum epigrammate in principio, & argumento. Iuterloquuntur Evander, Argeus, Myrtilus, Lycoris urbana.

XLIII. Membr. Henrici Septimelensis carmina cum gloss. ioterlin. & scholiis.

PLUTEUS XXXIV.

Scriptores Latini.

I. Manuscrip. in membr. ant. & opt. notæ. Q. Horatii Flacci opera omnia cum commentariis ad marginem, & glossis interlioearibus prævia ipsius vita. In prima pagina hujus vetustissimi codicis hæc leguntur varia manu exarata. Emptus Januæ 1347. Novemb. 28. Liber Fraocisci Petrarchæ Leaureati, qui post obitum ejus remansit penes heredem suum. Nunc est mei Ludovici Lodocathari Cyprii, nam ipsum emi Paduæ a Jacob Hebræo, & solvi præseote clarissimo Physico Magistro Zacharia Feltrensi XXII. Jul. 1458. Nunc autem est mei Cosmi Pascii Episcopi Aretini, quem mihi idem Ludovicus Lodocatharus, qui postea a Sixto IV. Episcopus Caputaquensis, ab Alexandro VI. Presbyt. Card. S. Agathæ creatus est, in signum amoris, & amicitiæ oostræ occidens ex testamento legavit die 4. Augusti 1504. Julio II. Pont. Max. Nunc autem est mei Antonii Petreii Canonici insignis Collegiatæ olim Ambrosianæ S. Laurentii, postmodum Ecclesiæ Florentinæ ex liberalitate illustris viri Laurentii Rodulphi Floreotini non. Augusti 1549.

II. Membr. Q. Horatii Flacci opera omnia cum glossis quibusdam, sive notulis marginalibus.

A. Flacci Persii Volaterrani Poëtæ Satyrar. liber unicus.

Junii Juvenalis Aquinatis Satyrarum libri V.

III. In membr. Quinti Horatii Flacci opera omnia: ultimo loco Epistolæ.

IV. Ms. in membr. antiq. Q. Horatii Flacci opera omnia cum glossis quibusdam interlinearibus.

V. In membr. antiq. Horatii Poëtica, Sermones & Epistolæ cum scholiis & glossis interlinearibus. Liber Antonii Petrei Canonici Florentini.

VI. Membr. Horatii Poëtica, & Epistolæ.

Codex scriptus ann. 1379. ut ex apostilla, quæ ad finem legitur, videlicet: Liber Cosmi Joh. de Medicis. Iste liber est Francisci Joannis Vannicelli principali S. Felicis in platea, quem ipse fecit scribi ann. Domini 1379. de manu mense Februarii.

Sequuntur Juvenalis & Persii Satyræ, eodem conscriptæ ano. 1380.

VII. Membr. antiq. Horatii opera omnia. Odæ, quibus præmittuntur quædam de oumero, & quantitate pedum metricorum.

Sequuntur ejusdem de arte Poëtica, & Epistolarum lib. cum gloss. & scholiis.

VIII. Membr. Ejusdem opera omnia præter Poëticam.

IX. In membr. Ejusdem Odæ cum scholiis in principio, & sermones, quorum finis desideratur.

X. Membr. antiq. Q. Horatii Flacci opera omoia cum scholiis quibusdam.

XI. In pap. Quinti Horatii Flacci Venusini opera omnia.

XII. Membr. antiq. Ejusdem opera omnia cum scholiis & gloss. interlin.

XIII. Membr. antiq. Ejusdem opera omnia cum scholiis & gloss. interlin.

XIV. Membr. antiq. Ejusdem opera omnia cum scholiis & gloss. interlin. primo loco habetur Poëtica, ulomo Odæ, quæ commentariis & notis omnino sunt vacuæ.

XV. Membr. antiq. Ejusdem sermooes cum notulis quibusdam.

XVI. Membr. Ejusdem Epistolæ. Codex novus.

XVII. Membr. Ejusdem Odæ.

XVIII. Membr. Ejusdem Odæ scholiis, & glossis adornatæ.

XIX. Io pap. Ejusdem carmina Epodon, & Poëtica cum schol. & gloss. interlin. quibus omnibus præmittitur ejusdem Poëtæ vita.

XX. Membr. Ejusdem Ars Poëtica, & Epistolæ cum glossis quibusdam.

XXI. Membr. antiq. Ejusdem Poëtica cum commentariis marginalibus, & Epistolæ, alicubi oova manu suppletæ.

Auli Persii Flacci Satyræ cum scholiis ad marginem, & prolegomenis in principio.

XXII. Membr. Horatii Poëtica, & Epistolæ.

XXIII. Membr. Ejusdem Horatii Poëtica; & Epistolæ.

XXIV. Io pap. Juvenalis Aquinatis Satyrarum libri duo.

Persii Satyræ, sine titulis, alia manu.

In fronte libri leguntur duo epitaphia Card. Bessarionis.

XXV. Membr. antiq. Decii Junii Juvenalis Satyræ, sine titulo, cum gloss. interl.

Auli Persii Flacci Volaterani Satyrarum lib. cum gloss.

Horatii Quinti Flacci Sermones, Epistolæ & Poëtria omnia cum glossis interlinearibus & scholiis.

XXVI. Membr. Juoii Juveoalis Aquinatis, & Auli Persii Volaterrani Satyræ.

Saphonis (*sic*) ad Phaooem Epistola, sioe titulo.

XXVII. Membr. Junii Juvenalis Aquinatis Satyrarum liber.

XXVIII. Ms. in pap. Ejusdem & Auli Persii Satyræ.

XXIX. Membr. Liber Juvenalis cum scholiis ad marginem, & gloss. interlin. ultima Satyra est ad Volusium.

XXX. In pap. Juvenalis Satyræ, sine titulo.

Litera S. D. Joh. Andreæ Vigenii versus de transcriptione Juvenalis ex meliori codice, scripto anno 1458. die 25. Februarii. Expletus fuit liber iste per me Antonium de Paghno de Iridimo ad horas 18. vel circa, videlicet in domo Domini Johaoois Jacobi de Broxulo ex Comitibus Radicatæ, &c. ad hooorem Dei, & B. V. M.

Liber ol. ad usum Bartholomæi Petri Filitii de Mazatoju, deinde D. Antonii Petrei Caoooici Flor.

XXXI. Membr. Junii Juvenalis Satyrarum opus.

Persii Satyræ, fine titulo.

XXXII. Membr. Juvenalis Aquinatis, & Persii Volaterrani Satyræ.

XXXIII. Membr. Junii Juvenalis, & Persii Satyræ.

XXXIV. Membr. Dec. Jun. Juvenalis Aquinatis, & Auli Flacci Persii, Satyræ cum gloss.

Lactantii Firmiani carmina de Christi Resurrectione.

Hieronymi testimonium de Lactantio.

Petri Cennini, qui hunc librum exaravit epigrammata quædam.

XXXV. Membr. Junii Juvenalis Aquinatis, & Publii Persii Auli Satyræ.

XXXVI. In pap. Junii Juvenalis Aquinatis Satyræ cum adnotationibus marginalibus, & gloss. interlin.

XXXVII. Membr. D. Jun. Juvenalis, & Persii Volaterrani Satyræ.

XXXVIII. Membr. nit. scr. D. Junii Juvenalis Satyræ.

XXXIX. Membr. antiq. Ejusdem Satyræ cum scholiis, & gloss. interlin. in fine Satyrarum sequitur vita Poëtæ.

XL. Membr. Juvenalis Satyræ cum scholiis antiquis, & gloss. interlin.

Codex olim ad usum Petri de Medicis Laurentii F. Petri Nep. Cosmi Pronep. In fine quædam de arte Metrica, alia manu.

XLI. Membr. nitid. Junii Juvenalis Aquinatis Satyrici Poëtæ clarissimi Satyræ.

Auli Persii Volaterrani Satyræ.

XLII. Membr. antiq. D. Junii Juvenalis Satyrarum libri V. cum scholiis antiquis, & gloss. interl. cum vita in principio, in fine desunt pauca.

XLIII. Membr. Cosmias, sive collectio carminum variorum poëtarum in laudem Cosmi senioris de Medicis PP. ad Magnanimum, & inclitum Cosmam Medicem Primatem Florentiæ.

Capitolo in terza rima, al magnanimo, & inclito Cosmo de Medici specchio di virtu, & ornamento di questa età.

XLIV. Pap. Actii Sinceri Sannazarii liber de partu Virginis: in principio alia manu legitur exaratum:

Act. Sin. Sannazarii librum hunc de partu Virginis, manu ipsius Auctoris exaratum Cosmo Duci Flor. & Sen. Alphonsus Cambius Importunus in Bibliotb. Medicea D. D.

XLV. In pap. Homeri Odyssea Latine facta libris XXIV.

Joannes Presbyter de Francia scripsit.

XLVI. Membr. Joannis Aurelii ad magnanimum Julianum Medicem Elegiarum libellus cum epigrammate in principio, ad magnificum & facundum Venetum Oratorem Bernardum Rembum Joan. Francisci Philomusi Canonici Pisaurensis carmen Panegyricum ad ampliss. Civem Laurentium Medicem, & exultatio ad Joan. Medicem filium, quod ad Cardinalatus dignitatem assumtus fuerit.

Alberti Advogadrii Vercellensis de Religione & magnificentia illustris Cosmi Medices Flor. libri duo, carmine elegiaco scripti.

XLVII. Membr. antiq. Magistri Alexandri de Villa Dei Doctrinale, seu Grammatica versibus Hexametris composita ad preces Episcopi Dolensis pro nepotibus suis instruendis cum commentario ad marginem, & gloss. interlin. in fine legitur, actum an. Domini MCCLIX. mense Febr.

XLVIII. Membr. antiq. Magistri Galterii de Castellione Alexandreis, seu de gestis Alexandri Magni libri X. heroïco carmine scripti cum præfatione ad D. Guillelmum Archiep. Senonensem, & scholiis & glossis adornati.

XLIX. Pap. Johannis Boccaccii Certaldo Bucolicum carmen eclogis XV. ad insignem virum Apenninigenem Donatum de Prato veteri dilectissimum amicum suum; in fine legitur:

Unicus ex mille scripsit Mauritius ille.
Anno Domini 1379. die XX. Augusti.

Iste liber fuit olim ad usum Laurentii, & Negronii de Rodulphis de Florentia.

L. In pap. Joan. Joviani Pontani de ariete ex Uraniæ libro secundo de lyra & ejusdem Uraniæ libro tertio. Principium libri quarti de Andromede, de Pistrice, de Cola pisce, de stella limpida piscium, de Aënea. Principium lib. quinti, excusatio, deploratio Luciæ filiæ. De seipso post mortem. Principium Meteororum ad Lucium Franciscum filium, usque ad illud caput, quod inscribitur, de Maris salsedine.

Prudentii carmina quædam, finis desideratur.

Jani Pannonii carmina quædam: quorum primum inscribitur Naiadum Italicarum Principi Divæ Foroniæ: ultimum ad animam suam.

In fine legitur: Exscribebam Petr. Crinitus idibus Octobris 1496. Florentiæ, &c.

. Antonii Cornazani elegiæ VIII. prima inscribitur Responsio ad Platinam: ultima in florem, quo ab amica donatus est. Scripsi ego Pet. Crin. Non. Jan. 1496.

Ejusdem de laudibus Urbis Florentiæ, & de vetustissima amicitia Excellentissimæ & potentissimæ R. P. Florentinæ, cum Invictissimo Mediolani Principe Francisco Sfortia.

Epigrammata quædam ex libro Jani Hugolini, quorum primum ad Titum Strozam, ultimum epitaphium Jannoctii Manetti.

Marasii Siciliensis carmina ad Leonem Aretinum, & Maphæum Vegium Laudensem, & eorum ad illum responsiva.

Porcellii carmina quædam, primum ad Joannem Tuscanellam oratorem, ultimum satyra imperfecta ad Cardinalem S. Angeli D. N. Cesarinum.

Jacobi Pisauri ad Paulum Florentinum.

Antonii Pavidensis S. Th. D. in Antonium Siculum Panormitam Hermapbroditi auctorem.

Callimachi Poëtæ clarissimi carmina quædam, primum ad Famiam.

Ex Henrici Septimessensis libro excerpta: in fine legitur manu ejusdem Petri Criniti: Perlegi Henricum, in quo opere tempus perdidi, quod carmen ineptum, & plane Britannicum ex libro Caroli Beninii.

Ex Alexandreide Galterii (hic male Guillelmi) excerpta quædam, liber olim Bened. Varchii.

LI. In pap. Incerti auctoris versus politici

morales Rev. D. Laurentius Theruccius de Castello Ambrosianæ, S. Laur. Basilicæ Flor. Canonicus hoc opus composuit, ut in codice ipso adnoravi, vixit circa an. 1451.

LII. Membr. Anonymi Poëtæ Florentini exulantis ab urbe libri VI. rerum naturalium versibus heroïcis. Liber primus, & secundus, & tertius Laurentio Medici viro præstantissimo: e tribus reliquis Imperatori nuncupati sunt quartus & sextus, & Beatissimæ Mariæ Virgini sextus.

LIII. Membr. Homeri Poëtæ clarissimi Batrachomyomachia Carolo Aretino interprete ad Marrasium Siculum.

Marrasii Siculi ad Carolum Aretinum Hecatombe.

Eloquentissimi viri Caroli Aretini ad Thomam Pontanum Juvenem doctissimum, cur suæ musæ diutius sileant, atque belli detestatio.

Maphæi Vegii Laudensis distichorum libri II. ad Karolum Aretinum poëtam Clarissimum.

Caroli Aretini ad eundem de distichis sibi dicatis responsio.

Maphæi Vegii ad Carolum Aretinum Epistola Metrica.

Caroli Aretini carmen elegiacum ad Cyriacum Anconitanum: alterum ad Poggium V. Cl. de Mercurio sibi misso ab eodem Cyriaco. Alterum ad eumdem de nobilitate, & carmina nonnulla sine titulo cum Epistola ad Maphæum Vegium.

Marrasii Siculi carmina, ad finem quorum habetur: Gasparis Bononiensis Philosophi Clarissimi in Pischarpagamurem, & Caroli Aretini in eundem carmina.

Marrasii Sicilienfis Poëtæ ad eloqnentissimum virum Leon. Aretinum carmina in Angelinam quandam amicam suam, quæ Angelinetum inscribuntur.

Antonii Panormitæ Poëtæ præcl. epigramma ad Marrasium Siculum in Angelinam.

Maphæi Vegii Laudensis ad Marrasium Siculum Epistola, & Angelinæ puellæ formosissimæ responsio ex officina ejusdem Maphæi Vegii.

Leonardi Aretini ad Marrasium, & Marrasii ad Leon. Epistolæ amoebeæ una cum altera ejusdem Leon. ad Maphæum.

A. Panormitæ carmen ad Joan. Lamolam.

Marrasii ad Guarinum, & hujus ad illum Epistolæ.

Aurispæ epigrammata IX. varia.

Maphæi Vegii Elegiorum libri duo, Rusticanalia, & epigrammata varia ad Leon. Aretinum Oratorem illustrem.

Ant. Panormitæ de ortu, atque obitu Hermaphroditi, & laus Elisiæ.

Caroli Aretini ad Pontanum Epistola.

Maphæi Vegii dialogus veritatis, & Philalethis prævia Epistola ad Eustachium Fratrem.

PLUTEUS XXXV.

SCRIPTORES LATINI.

I. Memb. M. Annæi Lucani civilis belli libri X. cum adnotationibus variis ad marginem, & gloss. interlin. Præmittuntur in vitam Lucani Pomponius infortunatus, alia manu descriptus; Zonus de Magrale nativo Florentinorum germine in Lucani caput primum usque ad ea verba: *Stat magni nominis umbra.*

Codex absolutus Cumis 8. Octobris 1402. ante Solis occasum a Georgio de Ciseris de Gerba.

Epistola ad amicum quemdam studiosum, & pauperem Anonymi.

Cæsariana, sive historia Julii Cæsaris expleta per Georgium de Ciseris de Gerba anno Domini 1409. die 11. Januarii.

Liber Francisci Sarsetti Thomæ fil.

II. Mf. membr. L. Annæi Lucani Poëtæ Cordubensis Pharsaliæ libri X. manu Antonii Sinibaldi, anno Christi 1485. Flor.

III. Mf. membr. Lucani civilis belli libri X.

IV. Pap. Lucani Cordubensis libri X. cum scholiis, & gloss. interlin. usque ad librum septimum.

V. Mf. membr. antiq. Lucani Poëtæ libri X. cum schol. & gloss. interlin. antiquis: in fine legitur. . . . . .

VI. Membr. M. A. Lucani Poëtæ Cordub. Pharsaliæ libri V. cum commentario ad marginem; per libros quatuor suppletus in principio, & fine alia manu: ad calcem paginæ 72. legitur Italice. VI. Sesterni compiuti per me Maura 14.

VII. Membr. Lucani Pharsaliæ libri X. cum vita ipsius, & librorum summariis in principio alia manu, & schol. & gloss. interl. quibusdam.

VIII. Membr. antiq. Lucani de bello civili libri X.

IX. Mf. membr. ant. M. A. Lucani Poëtæ Cordubensis Pharsaliæ libri X. cum schol. quibusdam, & gloss. interl. per libros V. & argumentis ad singulos libros.

X. Membr. ant. Lucani libri de bello civili X.

Initio legitur: Ego Angelus Politianus emi hunc libellum de Antonio Bibliopola 40. idibus Martiis 1482.

XI. Membr. Lucani de bello civili libri X. cum glossis quibusdam.

XII. Membr. ant. Lucani de bello civili libri X.

In fine legitur: *Sum scriptor talis, monstrat mea litera qualis.*

XIII. Membr. ant. Lucani libri IX. quorum ultimo desunt 157. versus: prima pagina lacera est.

Liber Antonii Petrei.

XIV. Membr. ant. Lucani libri X. cum gloss. in primis paginis: desunt pauca in fine. Liber Presbyteri Laurentii.

XV. Membr. ant. M. A. Lucani libri X. cum glossis quibusdam: sequuntur versus, quorum primus incipit: *O quem cura Dei*: & ad margine legitur: *principium novi Lucani*: in medio unica pagina suppleta.

XVI. Pap. M. Annæi Lucani civilis belli libri X. cum schol. & gloss. interlin. per libros quatuor: & in fine leguntur, argumenta librorum versibus Hexametris.

Suppletus in principio & in fine.

Hic codex scriptus est a Joanne Victorio die VI. Octob. anno Domini 1319. Liber Petri Victorii & amicorum.

XVII. Membr. antiq. M. Annæi Lucani libri

bri X. cum scholiis, & glossis interlinearibus antiquis: suppleta unica pagina in principio, ad marginem hujus libri leguntur, alia manu exaratæ enarrationes in Epistolas, & Evangelia quædam. Liber Octaviani, seu Bartholomei.

XVIII. Membr. Lucani de bello civili libri X. cum schol. quibusdam, & gloss. interlin. Subjiciuntur fragmenta quædam de vita Cæsaris, & Astrologica.

XIX. Membr. M. Annæi Senecæ Lucani Cordubens. Poëtæ libri X.

XX. Membr. M. Annæi Lucani Pharsalia cum scholiis quibusdam.

XXI. Membr. antiq. Lucani civilis belli libri X.

Tres ultimæ paginæ eleganti manu suppletæ. Liber Georgii Antonii Vespucci Ka . . . . . nunc vero Baptistæ Poggii & amicorum.

XXII. Membr. M. Annæi Lucani Cordubensis Poëtæ cum scholiis ad marginem in primo libro.

XXIII. Membr. ant. Lucani Pharsaliæ libri X. cum schol. quibusdam, & gloss. interlin. suppletæ sunt in principio octo paginæ. Liber Antonii Petrei Canonici Florentini.

XXIV. Impr. pap. M. An. Lucani Pharsaliæ libri X. Præmittitur Johannis An. Episc. Aleriensis ad Paulum II. Venetum P. M. Epistola: & Pomponii Infortunati M. Annæus Lucanus Impressus Romæ a Conrado Sweynbeyn, & Arnoldo Pannarts Theutonibus anno 1469.

XXV. Membr. T. Lucretii Cari de rerum natura lib. VI. Liber Laur. ac Juliani Petri Franc. de Medicis 1526.

XXVI. Membr. T. Lucretii Cari de rerum natura libri VI. manu Nicolai Riccii.

XXVII. Membr. nitid. T. Lucretii Cari de rerum natura libri VI.

Liber Petri de Medicis Cosmi filii.

XXVIII. Membr. T. Lucretii Cari de rerum natura libri VI.

XXIX. Papyro. T. Lucretii Cari de rerum natura libri VI.

Liber Convent. S. Marci de Florentia Ord. Præd. habitus a publicis sectoribus pro libris, quos sibi ab eodem Conventu commodatos Angelus Politianus amisit, seu qui in morte Angeli Politiani amissi sunt.

XXX. Papyro. T. Lucretii Cari de rerum natura libri VI.

XXXI. Papyro. T. Lucretii Cari de rerum natura libri VI.

Liber Benedicti Varchii.

XXXII. Pap. T. Lucretii Cari cum scholiis quibusdam a principio.

XXXIII. Pap. Ludovici Bigi Pictorii Ferrariensis epigrammaton in Christi vitam libellus Leoni X. Florentino Summo Pontifici ex mandato Octaviani Mariæ Sforciæ Laudensis Episcopi feliciter dedicatus. Impr. Mediolani per Joannem Angelum Scinzeler anno Domini 1513. die 17. Novembris.

XXXIV. Membr. Naldi de Naldis Florentini Elegiarum libri III. ad Laurentium Medicem virum clarissimum.

XXXV. Membr. Laurentii Vitellii Arbotea ad Petrum Medicem: initio legitur Eulogium ejusdem in Salvatorem, & Tetrastichon super libro, in fine carmina quædam ad Petrum Medicem. Alia manu, Joan. Pollii Pollastrini Aretini carmen de Fluentia Nympha Arni filia conversa in Laurum ad reverend. DD. Joannem Cardinalem de Medicis Bonon. ac Romand. Legat. Ejusdem Ode Dicolos Tetrastrophos ad eumdem de reditu Medicæ familiæ in patriam.

Alia manu. Arguli Marsi egloga, collocutores Lydus, Aliorus, Phosphorus, ad Reverendissimum D. Julianum Card. Med. Bon. Legatum prævia Epistola nuncupatoria.

XXXVI. Orn. membr. Lippi Brandolini carmina de laudibus Laurentii Medicis cum præfatione.

Initio leguntur duo sonetta Italice., Lippi Matthæi Georgii Brandolini ad Magnificum Laurentium Medicem.

XXXVII. Membr. L. V. Martialis epigrammata.

Juvenalis, & Persii satyræ, sine titulo.

XXXVIII. membr. M. V. Martialis epigrammaton libri XII. quos sequuntur Xenia & Apophoreta ex emendatione Torquati Gennadii.

XXXIX. Pap. Martialis Coqui epigrammaton libri XI. ad XV. & XVI. adnotatum est: *Si sita sunt.*

Liber Fr. Anastasii Vespucii ac Georgii Antonii ejus fratris.

XL. Membr. Nicolai Michaëlis Bonajuti Florentini de sancta Hierusalem carminum libri XVI.

XLI. Membr. Nicodemi Folengi Magruani Musarum cultoris epigrammata ad D. Laurentium Med. in fine epigramma alia manu.

XLII. Membr. antiq. Marciani Minei Felicis Capellæ de nuptiis Philolog. lib. II.

XLIII. Membr. Hieronymi Magistri Francisci de Saleaziis de Villafranca elegia ad SS. D. N. Leonem X. Pont. Max. & alia de ejusdem admiranda creatione ad ipsum scripta 1513.

Naldi Naldii carmina ad SS. D. N. Leonem X. Pont. Max. scripta alia manu.

Joan. Francisci Philomusi Pisaurensis sylva, & exaltatio in creatione Pont. Max. Leonis X. scripta alia manu.

L. Parmenii Genesii Bibliothecarii Sanctissimi D. Leonis X. Papæ epigrammata.

PLUTEUS XXXVI.

Scriptores.

I. Membr. P. Ovidii Nasonis Metamorphoseos lib. XV.

Fastorum ad Germanicum Cæsarem lib. VI.

II. Membr. P. Ovidii Nasonis de arte amandi lib. III.

De remedio amoris lib. II.

Heroïdarum lib. I.

Sappho Phaoni.

Sine titulo lib. III.

De Tristibus lib. V.

De Ponto liber I.

In Ibim liber I.

Consolatio ad Liviam Augustam I.

Nux I.

De medicamine faciei I.

Pulex, & Philomena I.

Quibus adjicitur Poëta vitæ, seu dicas Ovidii operum tomi duo, ambo cum icone Thomæ Sarfetti.

III. Pap. P. Ovidii Nasonis Sulmonensis Poetæ clarissimi Metamorphoseos libri XV. cum scholiis quibusdam, & glossis interlin. script. an. Domini 1406. die secunda Augusti.

IV. Membr. ant. Ovidii Nasonis Metamorphoseos libri XV. cum scholiis quibusdam, & gloss. interl. Additi sunt in fine sex versus post quos legitur hic: *Salvetur scriptor Cabellus nomine dictus.*

V. Membr. ant. Ovidii Metamorphoseon libri XV. cum scholiis, & glossis quibusdam interlin.

VI. Membr. Ovidii Metamorphoseon libri XV. cum scholiis quibusdam, & gloss. interlin.

VII. Membr. P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. quibus præmittitur index Transformationum.

In principio legitur: *Codicem hunc locis dubiis passim consului: habet autem lectiones multas bonas, & fortassis mereatur cum vulgatis conferri a capite ad calcem.*

VIII. Membr. P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. cum scholiis nonnullis, & glossis interlinearibus.

IX. Pap. Ovidii Metamorphoseon libri XV.

Liber Petri de Radda, & explevit eum die 26. Januarii, imo Octobris die veneris in hora 21. anno 1453.

X. Membr. ant. Ovidii Nasonis Metamorphoseon lib. XV. quibus præmittuntur sex versus, & breve argumentum cum schol. & gloss. interlin. suppletæ sunt initio octo paginæ, & ultima.

XI. Membr. ant. Ovidii Metamorphoseon libri XV. cum schol. quibusdam, & gloss. interlinearibus.

XII. Membr. ant. Ovidii Metamorphoseon libri XV. ultimus fere totus deest, cum schol. nonnullis, & gloss. interlin.

XIII. Membr. ant. Ovidii Metamorphoseon lib. XV. quibus subjecta est tabula de Historiis Metamorph. juxta literas alphabeti, alia manu.

XIV. Membr. ant. Ovidii Metamorphoseon libri XV. cum gloss. quibusdam, prima pagina supplera est alia manu.

XV. Membr. nitid. orn. P. Ovidii Nasonis Metamorphos. lib. XV. manu Gherardi Johannis de Ciriagio Civ. & Not. Flor. pro Johanne Cosma de Medicis optimo cive, Florentino de anno Domini 1456. de mense Junii tempore Calisti III. Papæ.

Hic codex est descriptus ex vetustissimo illo, qui ad S. Marc. exstat.

XVI. Membr. Ovidii Majoris Metamorphoseon libri XV. cum glossis, & correctionibus Domini Hoxosrii Angeli de S. Geminiano die 21. Septembris 1398. scripti autem manu Zenonis cujusdam, ut in fine legitur, ubi tabula capitum.

XVII. Pap. P. Nasonis Ovidii Metamorphoseon libri XV. cum schol. & glossis quibusdam interlin. Subjicitur Proœmium summæ memorialis Ovidii Metamorphoseos.

De operis consummatione gratiarum actio, proœmia singulorum librorum, & excusatio auctoris.

XVIII. Membr. Ovidii Metamorphoseon libri XV.

Prævia vita Poëtæ alia manu exarata cum schol. nonnullis, & gloss. interlin. In prima pagina leguntur quidam versus; & in fine epigramma Maruli de Didone in annulo, alia manu descript.

XIX. Membr. Ovidii Metamorphoseon libri XV.

Fastorum libri VI.

Suppletæ sunt in medio paginæ aliquot papyraceæ.

XX. Membr. Ovidii fastorum libri VI. quibus adjiciuntur epigramma, Kalendarium, enarratio mensium, & de nomine libri.

XXI. Membr. Ovidii Fastorum libri VI.

In Ibim, & Epistola Saphus.

XXII. Membr. Ovidii Fastorum libri VI. ultimo libro desunt versus 195.

XXIII. Membr. nitid. Ovidii Fastorum libri VI. cum hexasticho, Kalend. &c. ut numero 20.

Catulli Veronensis carmina ad Cornelium.

Saphus vatis clarissimæ ad Phaonem alia m. cum stemmate gentilitio.

XXIV. Membr. antiquissimus. Ovidii Fastorum libri VI. cum scholiis quibusdam, & gloss. interlin. Kalendario, & aliis de vita ejusdem.

XXV. Pap. P. Ovidii Nasonis Fastorum ad Tiberium Neronem Germanicum libri VI.

XXVI. Pap. P. Ovidii Nasonis Fastorum libri VI. cum scholiis quibusdam, & gloss. interlinearibus a principio. Suppletus est hic codex a fine libri IV. ad calcem manuadmodum eleganti.

XXVII. Membr. P. Ovidii Nasonis Epistolarum liber cum argumentis, scholiis & gloss. quibusdam interlinearibus.

In fine adjectus est ejusdem libellus de quatuor complexionibus hominum, cum vita ipsius, quæ videtur esse loco argumenti. Suppletæ in fine quatuor paginæ.

XXVIII. Membr. ant. Ovidii liber Epistolarum cum argumentis, & scholiis, glossisque quibusdam interl.

Iste liber est Cosmæ Joannis de Medicis morantis ad scholas D. Magistri Nicolai de Aretio, & emit a D. Lucha de Bondelmontibus de Florentia, &c. Liber Laurentii, & Joannis Petri Francisci de Medicis.

XXIX. Pap. Ovidii Epistolarum liber cum nonnullis scholiis, & glossis interlin. scriptus per Franciscum Cosu de Motta.

In fine legitur tabula Epistolarum versibus descripta.

XXX. Pap. P. Ovidii Nasonis Heroïdarum liber & de Ponto.

XXXI. Membr. P. Ovidii Nasonis Elegiarum, sive Amorum libri, & in Ibim.

XXXII. Membr. ant. Ovidii de Ponto cum scholiis quibusdam & gloss. interlin. Liber Antonii Petreii Canonici Flor.

XXXIII. Memb. ant. Ovidii de Tristibus cum scholiis quibusdam, & gloss. interlin. in fine adnotatur annus 1355.

XXXIV. Membr. ant. Ovidii de remedio Amoris cum scholiis, & gloss. interlinearibus, & de Ibide. Sequitur Rythmus Anonymi de vitiis alia manu.

XXXV. Pap. Orphei liber Hymnorum.

Procli Lycii Philosophi Hymni.

Magica id est, Philosophica dicta Magorum Zoroastra.

M. Musuri in libros Platonis elegiacon carmen, quod vertit Zenobius Acciajolus, (& hoc puto Archetypum) scriptum alia manu cum multis rasuris.

Joannis Leonis Africani de viris quibusdam illustribus apud Arabas ex Arabico in Latinum traduct. & per Ser. ex Archetypo descript.

Liber Antonii Petrei Canonici Florentini.

XXXVI. Membr. M. Accii Plauti Sassinatæ Poëtæ Comici Latinissimi Comœdiæ, quarum prima est Amphitrio, ultima Truculentus: cum scholiis & gloss. quibusdam interl. liber Fr. Phoedri cum stemmate.

XXXVII. Membr. Plauti Poëtæ clarissimi Comœdiæ sine titulis.

XXXVIII. Membr. Plauti Comici Poëtæ Clarissimi Comœdiæ XX.

De vita, & Comœdiis Plauti excerpta quædam ex authoritatibus gravissimis. Liber Fr. Sarsetti.

XXXIX. Membr. Plauti Poëtæ Comici Sassinatiæ clarissimi Comœdiæ.

Liber Petri de Med. Cosmi filii.

XL. Membr. ant. Plauti Poëtæ Comici clarissimi Amphitruo, Asinaria, Aulularia, Captivi duo, Gurgulio, Cassina, Cistellaria, & Epidicus.

XLI. Membr. Plauti Poëtæ Comici clarissimi Comœdiæ.

Liber Petri de Medicis.

XLII. Membr. M. Accii Plauti Comici Amphitruo, Asinaria, Captivi duo, Gurgulio, Cassina, Cistellaria, & Epidicus. Suppletus in principio nova manu.

XLIII. Mixt. Plauti Poëtæ Comici clarissimi Amphittuo, Asinaria, Captivi duo, Gurgulio, Cassina, Cistellaria, Epidicus, Aulularia. In fine 1470. Liber Georgii Antonii Vespucii ϗ τῶν φίλων.

XLIV. Membr. Poëtæ clarissimi Plauti Comœdiæ, ut supra num. XL. cum scholiis quibusdam & gloss. interlin.

Completus fuit præsens liber a me Francisco de Buiti die tertio Octobris ante vigiliam Festivitatis B. Francisci, & inceptus in festo S. Laurentii die octava Aug. 1372. indict. IX.

XLV. Pap. Plauti Poëtæ Comici clarissimi Comœdiæ numero XL. cum scholiis & gloss. interlin. scriptæ an. 1430. In fine leguntur interpretationes personarum, quæ his Comœdiis inducuntur.

XLVI. Pap. Plauti Poetæ Comici Sassinatæ Comœdiæ, videlicet, Bacchides Mustellaria, Menechmus, Miles, Mercator, Pseudolus, Penulus, Persa, Rudens, Sticus, Trinummus, Truculentus.

XLVII. Membr. Comœdiæ Poëtæ clarissimi Plauti ut supra num. XL. deest ultima pagina.

XLVIII. Pap. Plauti Poetæ Comici clarissimi Amphitrio, Asinaria, Captivi duo, Gurgulio, Casum, Cistellaria, Epidicus, Aulularia.

XLIX. Membr. nitid. Monobliblos Propertii Aurelii nautæ.

Liber Colucii Pierii, postea Cosmæ Joannis de Medicis.

PLUTEUS XXXVII.

Scriptores Latini.

I. Msc. membr. Senecæ Tragœdiæ X.

Quarum prima Hercules furens, ultima Hercules Oetheus. Cum commentariis ad marginem, & glossa interlineari fere perpetua.

Præmittuntur alia manu argumenta Tragoediarum Senecæ facta & formata per D. Nusattum Poëtam Patavinum & vita ejusd. Senecæ.

Initio quamvis extritum sit legitur librum esse Georgii Dati In fine: Explicit liber Tragœdiarum, Mele Senecæ Cordubensis, sed non secundum me.

II. Membr. L. Annei Senecæ Tragœdiæ X.

Liber Petri de Medicis.

III. Msc. membr. Annei Senecæ Tragœdiæ X. Cum gloss. quibusdam interlinearibus. In fine legitur: Expliciunt A. Senecæ Cordubensis Tragœdiæ scriptæ per Nosrium Joannis ad reverentiam & honorem gloriosæ Virginis.

IV. Pap. Senecæ Tragœdiæ X. cum glossis quibusdam interlin. & ad marginem præmittitur alia manu Procemium. Liber Presbyteri Laurentii.

In fioe legitur, anno Domini 1423. die secunda Decembris die Jovis de sero expletum fuit, atque scriptum hoc opus per me Mathiam Domini Mathei de Pergula.

V. Membr. Senecæ Tragœdiæ X. Cum argumentis & scholiis glossisque quibusdam, interlin. & figuris propriis ad literas initiales Tragœdiarum, cum præfatione & Epistola Colucii Cancellarii Florentinorum, de Seneca.

VI. Membr. Annei Senecæ Tragœdiæ X. cum nonnullis scholiis & gloss. interlin. Liber Franc. Sassetti Thomæ filii Civis Florentini.

Marii Severi Grammatici ad Albinum de centum generibus metrorum.

Ad finem adnotatur scriptum esse hunc librum anno 1368. Junii die sexta.

VII. Membr. Publii Annei Senecæ Cordubensis Tragœdiæ. X. Præviis ad singulas earum argumentis, cum scholiis quibusdam & gloss. interlin. a principio.

VIII. Membr. L. Annei Senecæ Tragœdiæ X. manu Nicolaii Petri de Aretio.

Albertini Musatti Patavini Tragœdiæ: interloquuntur Eccerinus, Adeleta, Albericus: ultima pagina nova manu suppleta est.

IX. Membr. Publii Annei Senecæ Tragœdiæ X. cum scholiis quibusdam & gloss. interlin.

X. Membr. ant. P. Annei Senecæ Tragœdiæ X. cum argumentis & scholiis quibusdam, glossisque interlin. Liber Petri Angeli Rectoris S. Remigii de Florentia; completæ fuerunt anno 1390. ind. 13. die 16. Septembris. Venetiis in Contrata S. Pantaleonis per Gabrielem Magistri Albertini de Baven.

XI. membr. L. Annei Senecæ Cordubensis Tragœdiæ X. Liber Poggi.

XII. Membr. L. Annei Senecæ Cordubensis Tragœdiæ X.

XIII. Membr ant. X. L. A. Senecæ Tragœdiæ IX. cum ejusdem epitaphio in principio.

XIV. Membr. Silii Italici Poëtæ clarissimi Punicorum libri XVII. quibus subjicitur vita ejusdem.

C. Calfurnii carmen Bucolicum.

Hesiodi Poëtæ. Ἔργα καὶ ἡμέραι Opera & dies. Georgicon liber Nicolao de Valle. interprete ad Pium II. P. M.

C. Claudiani de raptu Proserpinæ.

XV. Membr. Silii Italici Punicorum libri XVII. Liber Petri de Medicis Cosmi filii.

XVI. Membr. Silii Italici Punicorum libri XVII. manu Gherardi Joannis del Ciriago Civ. & Not. Flor. anno Domini 1457. pro B spectabili & generoso viro Joanne Cosmæ de Medicis optimo cive, & Primario Flor.

XVII. Membr. Silii Italici Punicorum libri XVII. cum stemmate Thomæ Sarfetti.

XVIII. Membr. Silii Italici Punicorum libri XVII. scripti per Mathiam Lupium sub die ultima Januar. 1463. in fine libri legitur Epigramma in Silium.

XIX Membr. Persii Flacci Satyræ cum scholiis & gloss. interlin. & vita Poëtæ in principio.

XX. Membr. Auli Persii Flacci Satyræ cum commentar. prævia ejusdem vita, sublata de commentario Probi Valerii.

XXI. Membr. Persii Satyræ cum scholiis quibusdam & gloss. interlin. in fine desunt versus 36.

XXII. Membr. Petri Bricbi Samaurensis Cosmiados librorum primus ad Illustrissimum & Excellentissimum Cosmum Med. Flor. & Senarum Principem prævia Epistola nuncupatoria.

Prima pagina habet carmen Bernardi Georgii Veneti ad Reverendissimum Sacerdotem Petrum Bricum Sam.

XXIII. Membr. Petrosancti Sansonii Archipresbyt. Ariat. Papalogus elegiacus ad Sanctissimum DD. Leonem X. P. M. cum carmine ad Lectorem.

XXIV. Membr. ant. Prosperi Aquitanici carmina moralia prævio quodam de ejusdem vitæ compendiolo.

Horatii Flacci Poëtria & Epistolarum libri II. cum gloss. quibusdam scriptis alia manu.

XXV. Membr. Petronii Arbitri Satyricon.

Prisciani Sophistæ ars præexercitationum secundum Hermogenem, vel Libanium.

Sententiæ VII. Philosophorum septenis versibus expeditæ.

R. Rutilii Lupi schemata. * Dianodas ex Græco versa.

Romani Aquilæ de figuris.

M. T. C. ex Rhetorica ad Herennium liber V. & VI.

PLUTEUS XXXVIII.

Scriptores.

I. Membr. Starii Papinii Surfuli Tholosani Illustris Poëtæ Thebaidos libri cum argumento XII.

Ejusdem Achilleidos libri V.

II. Membr. Statii Thebaidos libri XII.

Ejusdem Achilleidos libri V.

Liber Francisci Sarfetti Thomæ filii Civis Flor.

III. Membr. Statii Thebaidos lib. XII. deest primum argumentum.

In fine legitur: Explicit duodecimus & ultimus liber Thebaidos die 16. Novembris 1410. in carceribus Civitatis Senarum, fit, &c.

IV. Membr. antiq. Papinii Surculi Statii Thebaidos libri XII. Liber Petri F. Ottaviani.

V. Membr. antiq. P. Pampinii Statii Thebaidos libri XII. cum gloss. quibusdam, & variis locis de novo suppleri, desunt initio versus 45.

Sequuntur duodecim versus, qui sunt compendium librorum XII.

VI. Membr. antiq. Statii Thebaidos, i. Historia destructionis Thebarum libri XII. deest primum argumentum, cum scholiis, & gloss. interlin. antiquis suppletis in fine.

VII. Membr. antiq. P. Papinii Statii Thebaidos libri XII. pluribus locis nova manu suppleti.

VIII. Pap. Statii Achilleidos libri V. cum scholiis quibusdam & gloss. interlin.

In fine legitur: Die 10. Aprilis 1415. Senis in scholis Magistri Nostri Sanctes scripsi.

Ovidii Nasonis Epistolarum liber cum scholiis quibusdam & gloss. interlin. In fine legitur: Feliciter finitur a Sancte Joannis cui est & fit C liber vigesimo die Septembris 1415.

Boëtii liber de Disciplina Scholastica sine titulo, cum scholiis quibusdam & gloss. interl.

In fine legitur: Sub anno 1416. de mense Junii in domo Guidonis Tallomeorum Senensis Sanctes Joannis scripsit.

IX. Membr. Statii Achilleidos libri V. cum scholiis nonnullis & gloss. interlin. sequuntur argumenta quædam.

Epistola Phillidis Demophoonti, (*Ovidii.*)

X. Membr. Statii Achilleidos libri V. cum commentario & gloss. interlinearibus. Scriptus per Antonium Michaëlem de Sancto die 21. Octobr. 1394.

D XI. Pap. Statii Achilleidos libri sine titulo V.

XII. Membr. Statii Achilleidos libri V. Liber sine titulo, qui inscribitur alia manu, Homeri Epitome.

Ovidii de arte amandi libri. In fine quamvis extritum legitur: Istum librum scripsit F. Antonius de Mercatello pro Macignio Joachini de Macignis anno Domini 1418. initio videtur stemma.

XIII. Membr. P. Papinii Statii Neapolitani Sylvarum libri IV. ad Stellam.

XIV. Impr. pap. P. Terentii Afri Poëtæ Comici Comœdiæ cum adnotationibus, & E emendationibus quibusdam. Impressus 1475. XII. Cal. Aug. Liber Petri Criniti, deinde Petri Victorii.

XV. Ms. membr. Terentii Afri Comici Poëtæ Comœdiæ prævio Epitaphio Terentii, script. anno 1448. Liber Franc. Sarfetti Thomæ filii Civis Flor.

XVI. Membr. P. Terentii Afri Comœdiæ cum Epitaphio.

XVII. Membr. Terentii Cullei (*sic*) Carthaginensis Comœdiæ cum duplici argumento ad singulas fabulas, & glossis quibusdam interlin. a principio. In fine legitu Joannes de Certaldo scripsit.

XVIII.

XVIII. Membr. P. Terentii Afri Poëtæ Comici Comœdiæ. Subjiciuntur quædam de Intentione Terentii in componendis comoediis, Terentii vita per Paulum Orosium, Francisci Petrarchæ Epistola de Terentio, Anonymi argumenta Comœdiarum.

XIX. Membr. Terentii Afri Comœdiæ.

XX. Membr. Terentii Comœdiæ Gallico charactere cum scholiis quibusdam, & glossis interlinearibus & epitaphio in fine.

XXI. Membr. Terentii Comœdiæ, quibus præmittitur Prisciani liber de metris Terentii.

Versus Rufini viri clarissim de metris Terentii ex Evantio in Commentario ejusdem Poëtæ.

De compositione, & metris oratorum.

Anonymi carmina de Ponderibus.

De figuris numerorum, de numeris, vel ponderibus, de Metris Terentii, &c. finis deest.

Sequuntur Comœdiæ prævio Epitaphio.

XXII. Pap. Terentii Afri Poëtæ Comici Comœdiæ cum epitaphio in principio.

XXIII. Membr. Terentii Poëtæ disertissimi Comœdiæ cum scholiis quibusdam, & glossis interlinearibus scriptæ a Gabriele de Donelis cive notarioque Regino anno Domini 1436. prima die Octobris.

Terentii vita, & argumenta sex Comœdiarum Francisci Sarfetti Thomæ filii Civ. Flor. Liber.

XXIV. Membr. vetustissimus. P. Terentii Afri Comœdiæ cum scholiis, & glossis interlinearibus antiquis.

Prisciani Grammatici Cæsariensis de metris fabularum Terentii, & aliorum Comicorum.

Explicatio quarumdam notarum antiquarum.

Senecæ Epistola ad Lucilium.

Petosiris Epistola Nehepso Regi. . . .

In prima pagina legitur: Hic Terentius est Laurentii Petri Cosmi de Medicis, qui *invenit reddat, quia ipsum fecit* proprius *Terentius*. In altera pagina sic adnotatum est: *Terentii opus in pergameno vetustissimum, quod dicitur ab ipso Terentio scriptum.*

Utrum adnotationibus hisce fides sit adhibenda, nec ne, prudentum, atque sapientum judicio relinquatur.

XXV. Pap. Terentii Andria imperfecta. Eunuchus integer, Heautontimorumenon imperfectum.

Procemium Phileiphi in libros Tullii officiorum.

Homeri oratio Ulixis cum argumento, & præfatione anonymi.

Commentarium in Virgilii Æneidos libros primum & secundum cujus finis deest.

XXVI. Membr. Publii Terentii Afri Comœdiæ cum vita ipsius in principio, & argumento. Liber Petri Medices.

XXVII. Membr. antiq. P. Terentii Afri Comœdiæ.

Horatii ode. Epodon. Carmen sæculare. Epistolarum libri II. De arte Poëtica. Epistolarum libri II. (sed puto legendum sermonum).

Persii Flacci satyræ. Liber Cosmæ Joh. de Medicis.

XXVIII. Membr. Terentii Afri Poëtæ Comici Comœdiæ, finis desideratur.

XXIX. Pap. Terentii Afri Poëtæ celeberrimi Comœdiæ cum scholiis quibusdam, & glossis interlinearibus a principio.

XXX. Membr. Terentii Afri Poëtæ clarissimi Comœdiæ prævia ipsius vita, & epitaphio.

XXXI. Membr. Terentii Comœdiæ cum scholiis quibusdam, & glossis interlinearibus.

XXXII. Membr. Afri Terentii Comœdiæ cum scholiis, & glossis recentioribus.

XXXIII. Papyro. Afri Terentii Comœdiæ cum epitaphio.

XXXIV. Membr. P. Terentii Afri Comœdiæ, & epitaphium.

In fine legitur: Ego Pierus F. Antonii F. Chelli de Florentia scripsi MCCCLXXXXVII.

Liber Petri de Medicis Cosmi filii.

XXXV. Membr. Liber Theodoli, vel Teodoli cum glossis interlinearibus.

Statii Achilleis cum glossis aliquibus.

XXXVI. Membr. Albii Tibulli Poëtæ clarissimi Elegiæ.

P. Ovidii Nasonis.

Fabella versibus elegiacis.

Propertii Aurelii monobiblos.

Ovidii de Pulice.

XXXVII. Pap. Propertii elegiæ sine titulis.

XXXVIII. Pap. Tibulli Eq. Rom. ac Poëtæ clarissimi elegiarum libri III.

Sapphos Lesbiæ clarissimæ Vatis Epistola ad Phaontem.

Martini Phileihici V. Philentici Dicolos Tetrastrophos Encomiasticos ad Bessarionem Card. Nicænum.

Ejusdem de ortu, & statu, & de significatione charitum epigrammata.

Ejusdem ad M. Octavianum de Hircitudine Dicolos Tretrastrophos.

Ejusdem ad Mariam Virginem Dicolos Tretrastrophos Encomiasticon.

Campani in laudem Pii II. Pontif. epigramma.

Anonymi contra Pium II. Pontificem epigramma.

Epitaphium Homoneæ.

In Lesbiam epigramma.

De ortu, & obitu Hermaphroditi.

Hylæ epitaphium ad Latrinas Romæ.

Epitaphium Bartholomæi Tatii.

Carmina Gallieni Imperatoris ex tempore facta cum teneret sponsum & sponsam.

In fine legitur: Neapoli anno 1479. secunda indictione die vero 13. sextilis exscripsi ego Petrus Bernardi F. de Cenninis curio, & Notarius publ. Flor. Antoniique Rodulfi Eq. Flor. legati ad Regem Ferdinandum Cancellarius.

Subjicitur epigramma quoddam in Quintilium.

Versus Homeri, quos Cicero, ut ipse ait, otiosus convertit.

P. V. Maronis Diræ.

Maffei Vegii Laudensis de morte Astianactis Carmen.

In Chrysocomum, Politiani epigramma, alia manu.

XXXIX. Membr. Albii Tibulli Poëtæ illustris elegiæ.

Ovidii de Tristibus, & de Ponto alia manu

PLUTEUS XXXIX.

Scriptores.

I. Mſ. in membr. C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libri VIII. ſcripti manu Antonii F. Marii Civ. Flor. XIII. Kal. Decembris MCCCCXXIX. Florentiæ, & olim ad uſum Petri de Medicis.

II. Mſ. membr. Ejuſdem Argonauticon libri. VIII.

Olim ad uſum Franciſci Sarſetti.

III. Membr. Ejuſdem Argonauticon libri VIII. ſine titulis ſcripti per Nicolaum Riccium anno Domini MCCCCLVIII.

IV. In pap. Ejuſdem Argonauticon libri VIII.

V. In membr. Vegetius, vel Vegetius de diſciplina militari libri IV. manu Petri cujuſdam, ut ex verſiculo in calce libri.

Lector amore Dei Petri memento mei.

Tabula ad inveniendum Novilunium.

VI. Membr. Publii Virgilii Maronis Æneïdos libri XII. ad uſum olim Franciſci Sarſetti.

VII. Membr. Ejuſdem Poëtæ Mantuani Æneïdos Bucolicorum, & Georgicorum libri.

VIII. Membr. Ejuſdem Bucolicorum, Georgicorum, & Æneïdos libri pro Magnifico viro Joanne Coſmi de Medicis exarati manu Gherardi Joannis del Ciriago Civitatis Flor. anno Domini MCCCCLIII.

IX. Membr. Ejuſdem Bucolicorum, Georgicorum, & Æneïdos libri, quos ſequuntur Moretum, epitaphia, & alia carmina in laudem Virgilii. In fine habetur Actus Senecæ recitatus per chorum ex Tragœdia Hippolyti. Poſt libros vero Georgicorum legitur Carnificis deteſtatio per Clariſſimum Guarinum Veronenſem compoſita cum Tetraſticho Domini Bartholomæi Caſeoti in Joannem Tibicinem, & alia ejuſmodi ibi deſcripta, ne vacaret pagina.

Codex ſcriptus a Joanne Carpenſe Cive Ferrarienſi anno 1464.

X. Membr. Ejuſdem opera omnia ſine titulo, cum Argumentis ad ſingulos libros Æneïdis. In fine legitur, die ſexta Aprilis 1471. Lantiani videlicet ſcript.

XI. Membr. Ejuſdem opera ſine titulis librorum, & cum argumentis in libros Æneïdos.

XII. Membr. Publii Virgilii Maronis Mantuani, Poëtæ clariſſimi in laudem, gloriamque Octaviani Imperatoris Æneidos libri XII. cum argumentis, & gloſſis interlin.

His jungitur Æneïdos liber XIII. per Maphæum Vegium Poëtam clariſſimum compoſitus.

XIII. Membr. Ejuſdem Æneïdos libri XII. ſine titulo, & Tuccæ verſibus in principio.

Hic codex olim fuit ad uſum Guidantonii Adimari.

XIV. Membr. Ejuſdem Æneïdos libri XII. cum argumentis & ſcholiis, & gloſſis quibuſdam interlinearibus.

XV. Membr. Ejuſdem libri Æneïdos, Bucolicorum, & Georgicorum cum argumentis.

XVI. Membr. Ejuſdem Æneïdos libri XII. cum argumentis manu Joannis Carpenſis de Ferraria exarati.

XVII. Membr. Ejuſdem Æneïdos libri XII. cum argumentis: ad quorum finem habentur verſus Cæſaris in laudem carminum Virgilii. Huoc codicem ſcripſit Petrus Puglienſis, explevitque V. nonas Januarii 1453.

XVIII. Membr. Ejuſdem opera omnia cum argumentis.

Liber olim ad uſum Guidantonii de Adimaris.

XIX. Membr. Ejuſdem Æneïdos libri XII. cum argumentis, & Tuccæ verſibus in principio.

XX. Membr. Ejuſdem opera omnia cum argumentis ad libros Æneïdos.

XXI. Membr. Ejuſdem libri Æneïdos XII. cum argumentis, & gloſſis interlinearibus. In fine legitur querela Regis Evandri de morte Pallantis filii ſui. Codex ſcriptus anno 1408.

XXII. Membr. Ejuſdem Æneïdos libri XII.

XXIII. Membr. antiq. Publii Partheniatis. Maronis Virgilii Mantuani opera cum ſcholiis, & gloſſis interlinearibus. Ad finem habentur verſus Cæſaris, Propertii, &c. in laudem Virgilii.

XXIV. Membr. antiq. Virgilius cum hoc titulo: In hoc volumine continentur omnes tres libri Virgilii Maronis, Mantuani Civis, videlicet Bucolica, Georgica, & Æneïs, cum ſcholiis antiquis, & gloſſis interlinearibus.

XXV. Membr. antiq. Ejuſdem Æneïdos libri XII. cum argumentis & ſcholiis. In principio verſus Octaviani in laudem Virgilii.

XXVI. Membr. antiq. Ejuſdem Æneïdos libri XII. ſine titulo, & ad finem verſus de nominibus Muſarum.

XXVII. Membr. antiq. Ejuſdem Æneïdos libri ſine titulo, & cum ſcholiis & gloſſis interlinearibus.

XXVIII. Membr. antiq. Ejuſdem Æneïdos libri XII. cum ſcholiis & gloſſis interlinearibus nova manu appoſitis. Initium & finis deſiderantur.

XXIX. Membr. antiquiſſimus P. Virgilii Maronis opera majuſculis literis exarata.

De hoc celeberrimo codice Eminentiſſimus de Noris in libro ſuo, cui titulus Cœnotaphia Piſana hæc habet: Codex iſte omnium hujus Bibliothecæ antiquiſſimus mille ducentorum circiter annorum, nam circa Imp. Valentis, vel Theodoſii ſcriptum exiſtimo. Sed vitium eſt in opere tam Auguſto, quod primis duobus quaternionibus, initium Bucolicorum continentibus, mutilum apparet, qui quidem, ut aiunt a Bibliothecario quodam domi ſeorſim aſportati, ut per Bibliopegum loco ſuo reſtituerentur, eodem morte præventi perierint. Magna ſane, & irreparabilis jactura, quam ſarcire non minoris foret difficultatis, quam picturam Apellis ad præſcripta lineamenta abſolvere. Ad calcem libri Georgicorum ſubjecta eſt hæc adnotatio:

Turcius Rufius Apronianus Aſterius V. cl. & inluſtris ex Comit. Domeſticor. protect. ex Comit. privat. largit. ex Præfecto Urbis Patricius, & Conſul. ordin. legi, & diſtinxi Codicem Fr. Macharii V. cl. non mei fiducia, ſed ejus cui ad omnia ſum devotus arbi-

tiio. XI. Kal. Maias Romæ.

Afteriorum familia Romæ sub Cæsaribus nobilissima, sicut & illa Macarii teste Nortisio dissertatione quarta cap. 2. §. primo. Hoc codice usus est Aldus Manutius in adornando libro de Orthographia. Heinsius in editione Virgiliana, qui illi parem vetustate nullum per Europam universam esse testatur. Fuit olim ad usum Rodulphi Pii Cardinalis Carpensis, in cujus laudem lusit hoc epigrammate Achilles Statius Lusitanus.

I. Purpureos sparge in frontem, atque in cornua flores.
Albaque ter plenis lilia da manibus.
II. Namque vides sæcli monimentum insigne prioris.
Quo neque nobilius, nec prius extat opus.
III. Felix sorte tua, & vita Maro dignior, unum.
Hoc super est de tot millibus archetypum.
IV. Mecœnas ne tu cum te simul ipse perires.
Arma feri jussit militis esse procul.
V. Et tua Rodulphi quæ ooo obliteret ætas.
Ulla, piæ servant hæc monumenta manus.

XXX. In membr. Publii Virgilii Maronis Bucolicorum liber ad Octavianum Augustum cum gloss. quibusdam.

XXXI Membr. Ejusdem Bucolica, & Georgica sine titulo, quibus subjicitur Sapphos Vatis egregiæ Pelasgiadæ Lesbiæ Mitylenæ Epistola ad Phaonem Cicilienfem amatorem suum. Liber Franc. Sarsetti Thomæ filii civis Flor.

XXXII. Membr. Publii Virgilii Maronis Bucolicorum & Georgicorum libri olim ad usum Georgii Antonii Vespuccii.

XXXIII. Membr. Ejusdem Bucolicorum & Georgicorum libri.

XXXIV. Membr. Ejusdem Opera eadem sine titulo, & cum scholiis & gloss. in principio libri Georgicorum.

XXXV. Membr. Ejusdem Bucolica, & Georgicorum libri quatuor cum gloss. interlinearibus.

XXXVI. Membr. Ejusdem Bucolica & Georgica.

XXXVII. Membr. Publii Maronis Virgilii Bucolicum carmen in decem distinctum eglogis.

Viri præclarissimi, atque Poëtæ insignis Francisci Petrarchæ de Florentia Romæ nuper Laureati Bucolicum carmen in duodecim eclogis distinctum.

Viri præclarissimi, atque Poëtæ insignis Joannis Boccaccii de Certaldo Bucolicum carmen in XVI. distinctum eglogis prævia Epistola explanatoria ad honorandum virum, ac S. T. D. Magistrum Martinum de Sigoa de Florentia Ord. Heremit. S. August. celebris viri atque Poetæ clarissimi Dantis Aligheris de Flor. Bucolicum carmen.

Viri insignis Joannis de Virgilio Cesenatis Bucolicum carmen.

Viri conspicui Chechi di Mileto Forliviensis Bucolicum breve carmen.

Scripsit totum Frater Jacob. de Vulterra.

XXXVIII. Membr. Virgilii Bucolica & Georgica sine titulo.

XXXIX. Membr. Priapeia sine titulo, obscœnum carmen quod Virgilio tribuitur.

XL. In pap. Ugolini Verini Poëtæ Florentini clarissimi Epigrammaton libri VII. & ejusdem Paradisus ad Laurentium Medicem. In fine legitur adnotatio Petri Criniti: qui anno 1489. hoc opus scripsit admodum pure, cum esset tum temporis Ugolini ipsius auditor.

Maphæi Vegii Laudensis Astianas, Vellus aureum & distichorum libri ad Carolum Aretiuum Poëtam clarissimum.

Fr. Matthæi Ronto translatio Dantis in metrum Latinum & ejusdem Marchilogium. (*sic*)

XLI. In pap. Ugolini Verini Carliados libri XV.

XLII. Membr. nitid. Ejusdem Verini Flammetta ad Laurentium Medicem Virum clariss.

XLIII. Impres. in pap. Petri Angeli Bargei Syriados libri XII. hoc est expeditionis illius celeberrimæ Christianorum Principum, qua Hierosolyma ductu Goffredi Bullionis Lotharingiæ Ducis a Turcarum tyrannide liberata est.

Ejusdem carmen votivum in D. Catherinam ad Alexandrum Medicem Archiep. Flor. S. R. E. Cardinalem. Codex impressus Florentiæ apud Junctas 1591. Initio codicis manu ipsius auctoris scheda legitur exarata, in qua fatetur se emendasse & re cognovisse hoc opus, ut sit exemplar, ex quo cæteri codices perpurgentur a mendis.

XLIV. Impres. in pap. Ejusdem poëmata omnia diligenter ab ipso recognita, & impressa Romæ 1595. videlicet, Cynegeticon, vel de venatione libri sex. vel de aucupio liber unus, Epithalamium, eclogæ quatuor, Epistolarum liber unus, & carminum libri quatuor.

PLUTEUS XL.

SCRIPTORES.

I. Msc. pap. Dante colla rubrica in principio e con figure, e commentato.

In fine: Explicit liber Dantis Allegherii de Florentia scriptus per me Gasparem Thomæ de Montone tunc militem magnifici & generosi equitis Domini Joannis. de civitate Castelli tum inclitæ urbis Ferrariæ Prætoris digniss. videlicet, in anno 1456.

II. Membr. Dante con chiose Latine attorno sopra la prima & la seconda Cantica.

Chiose volgari sopra il Paradiso.

In fine scriptæ, & completæ per me Andream Justi de Vulterra in Civitate Castelli anno Domini M. CCC. LII. indictione octava die vj. Novembris

III. Membr. Dante cogli argumenti de canti Latini, e in lettere d'oro, con figure, e di carattere tondo.

IV. Membr. Dante puro testo.

V. Pap. El libro di Dante Alleghieri da Firenze partito in tre cantiche, &c.

Capitolo di Dante sopra alla fede.

Vita di Dante scritta dal' Aretino.

VI. Pap. La profunda, & .... Comedia di Dante excellente Poeta la quale in tre cantiche e divisa, &c.

VII. Membr. Comedia di Dante inclito Poeta Fiorentino.

VIII. Membr. Comedia Danti Alighieri.

IX. Pap. Dante con alcune chiose in capo, & in pie delle pagine.

Argumento in terza rima sopra le tre cantiche di Dante del figliuol di Dante.

Capitolo sopra la fede.

X. Pap. Comedia Dantis de Aldigheriis Poetæ Florentini con chiose Toscane attorno, le quali non passano il canto XXIV. del Purgatorio.

In fine anno Domini millesimo quatricentesimo decimo septimo mensis Januarii. Segue Tabula super librum Dantis. A principio argumentum super tribus partibus, Comediæ Dantis Poëtæ Florentini per DominumJohannem Boccacium de Certaldo.

XI. Membr. Dante in lettera grande con chiose volgari attorno scritte come pare, da Lombardo.

XII. Pap. Dante con chiose Toscane, & figure.

XIII. Membr. Comedia præclari Poëtæ Dantis Alagherii Florentini.

XIV. Membr. Comedia Dantis Allegherii de Florentia.

XV. Papyro Comedia di Dante Allighieri di Firenze nella quale tracta delle peni, e punimento de vizii;e de meriti,e premii delle virtu.

Capitolo che fecie mf. Busone Dagobbio, il quale parla sopra tutta la Comedia di Dante Allighieri.

Proemio di Jachopo figluolo di diDanteAllighieri sopra la Comedia.

Chiose di Jachopo figluolo di Dante Allighieri sopra, alla Comedia; Non passano l'inferno.

XVI. Pap. Glose Comedie Dantis Alegherii compilateperDominum Petrum ejusFilium.

XVII. Membr. La Comedia di Dante Alleghieri di Firenze nella quale tracta delle pene e punimenti devizii, e de meriti, e premii delle virtu.

XVIII. Membr. Poëma excellentissimi Poëtæ gloriæ vulgarium Latinorum.

XIX. Membr.Comento di Dante d'incerto.

XX. Membr. Dante.

XXI. Pap. Cantica Dantis.

In ultimo vi e un sonetto morale.

In fine: Questo libro di Dante fie di Guido di Bartolomeo di mf. Barstardo de Bastardi da Castiglione di Valdarno di sopra.

XXII. Pap. Liber Dantis compositus per Dantem Allegherii de Florentia, con chiose Latine attorno.

XXIII. Pap. Comedia di Dante Alighieri.

Capitolo che fece il figluolo di Dante, il quale parte, & distingue tutto il libro.

XXIV. Pap. Dante con chiose volgari.

In fine Joannes Stephani de Prato transchripsit hunc Dantem mea propia mano ann. ab Incarnatione milesimo quatrocientesimo decimo nono Domini nostri Jesu Christi, die secunda mensis Maii in Civitate Licii provintia Ydronti.

XXV. Pap. Dante fin. al XXXII.° canto del Paradiso non compito.

In fine incliti Domini Franc. Petrarchii ad Bernardum de Sirico de vita hujus mundi. Pratica sive usus dittaminis Magistri Laurentii de Aquilegia ad utilitatem rudium compilata.

XXVI. Pap. Comedia di Dante Alighieri Laureato Poeta Fior. commentata.

In fine dell'ultimo canto si legge in lettere rosse: Scritto per me Antonio di Mf. d'Antonio Palmieri Altoviti Fior. l'anno 1470.

Credo attribuito à Dante: col capitolo fatto per Jacopo figliuolo di Dante che parla sopra tutta la Comedia di Dante in brieve sustanza: el Capitolo fatto per Mf. Buson Daghobbio che parla sopra tutta la Comedia di Dante Fior. Due sonetti à laude di Dante, e il capitolo della fede attribuito all'istesso Dante, e ottave della spera facte per Ghoro Dati cittadino Fiorentino che cominciano, Al Padre, al Figlio, e allo Spirito Sanct. Vita di Dante compilata per mf. Lionardo Bruni Aretino Poeta Fiorentino, insieme colla vita de mf. Francisco Petrarcha del medesimo non finita colle robriche de capitoli di Dante scritti da Antonio di Mf. Palmieri Altoviti Cittadino Fiorentino.

XXVII.Pap. Dante senza principio, e fine.

In fine Questo e di Gio. Ba. di Lionardo di Bartolomeo Sa'i, el quale gli toccho nele divise ebe fè conGio.suo.fratello l'anno 1503.

XXVIII. Pap. Dante.

XXIX. Pap. La comedia di Dante Alleghieri nel quale tracta delle pene, e punimenti de vitii, e de meriti, e premii delle virtu: manca il fine, e arriva fino al canto xxxiij. del Paradiso non compiuto.

Capitolo fatto per mf. Busone Dagobio il quale parla sopra tutta la Comedia di Dante Alighieri, e Capitolo fatto per Jacopo figliolo di Dante Alighieri il quale parla sopra tutta la comedia del d°. Dante.

XXX. Pap. Dante, in fine del Purgatorio si dice anno Domini 1462. die 16. Decembris completus fuit.

Capitolo sopra la fede attribuito à Dante.

XXXI. Pap. Prima cantica Dantis, quæ dicitur Infernus.

La vita nova di Dante, d'altra mano.

XXXII. Pap. Il libro chiamato Comedia di Dante Allighieri tripartito in tre libri della vita futura cioe dell anime passate di questa vita.

XXXIII. Pap. La Comedia di Dante Alighieri poeta Fiorentino, nella quale si tratta della pena, e punizione de vizi e de premii e meriti delle virtu.

In fine per me Francesco di Paghanello di Francesco Filipetri a di xviij. d'ottobre 1479.

XXXIV. Pap. Dantis Alleghieris Florentini vatis comediarum libri; in fine, pridie non. Octobris anno Christianæ sal. 1443. in S. Miniatis monte.

XXXV. Membr. La comedia di Dante Alighieri diFirenze nella quale tratta delle pene,e punimenti de vitii,e de meriti e premii de le virtu.

In fine explicit liber ComœdiæDantis Allagherii de Florentia per eum editus sub anno Dominicæ Incarnationis 1300. de mense Martii sole in Ariete, Luna nona in libra, qui decessit in civitate Ravennæ in anno Domin. Incam. 1321. die sanctæ Crucis de mense Septembri; anima ejus in pace requiescat. Amen.

XXXVI.

XXXVI. Membr. La comedia di Dante Alighieri di Fiorenze nella quale tratta delle pene, e punimenti de vitii, & de meriti, & premii delle virtu.
In fine, explicit liber Dantis Comedie, &c. come sopra à numero XXXV.
Capitolo di Mſ. Busone Dagobbio, e di Jacopo figliuol di Dante.
XXXVII. Membr. Dante colle rubriche Latine e figure supplito in fine da mano moderna.
XXXVIII. Membr. Dante con figure à principio delle Cantiche.
In principio: Libro di Domenico di Carlo Aldobrandi.
XXXIX. Pap. Convivio di Dante.
XL. Pap. Convivio di Dante.
XLI. Pap. El convivio di Dante sopra le sue canzoni.
In fine: die 24. mensis Septemb. indictione XII. 1463. scripsi.
La Vita dell Eruditissimo Poeta Dante, e la vita di Mſ. Francesco Petrarcha composte per Mſ. Lionardo d'Arezzo.
Oratione facta per uno Studiante in lode di Dante.
XLII. Pap. La vita nuova di Dante Alighieri di Firenze.
Della vita, studii & costumi di Dante, & di mſ. Franceſcho Petrarcha Poeti clarissimi Fiorentini per Leonardo Canceliere Fior.&c.
XLIII. Pap. Rime diverse, cioè:
El Credo in rima e in volghari fatto per Dante Alighieri Fiorentino.
Due canzoni amorose d'Incerto.
Canzone di Dante, del Petrarcha e canzon d'amicitia di Nicolo Soldaniero.
Ottave d'Incerto.
Capitolo in terza rima d'Incerto.
Versi di Mſ. Gio. Bochacci.
Padiglione del Re Pippino, detto il Padiglione di Gaccio ottava Rima.
Due canzoni d'Incerto: Sonetti del Petrarcha. Canzone, Sonetti, Trottole e Madriali d'Incerto.
Triomphi di Mſ. Francesco Petrarcha.
Vedi pl. 42. n. 18. El Geta el Birria, Poema in ottava rima tradotto da mſ. Sghigo Brunelleschi.
In fine e aggiunta d'altra mano una canzone morale fatta per Gio. di mſ. Nello da S. Gimignano a contemplatione (Come nel fine si legge) di un nostro Podestà per una figlia Fiorentina, scritta a di 24. Aprilis 1466.
Lamento di Ypolita de Pazzi donna che fu di Bartolommeo Nasi in Firenze.
XLIV. Pap. Sonetti di Dante, e Canzone.
Echo Agn. Pol. e ballate del medesimo e rispetti del medesimo Mſ. Agnolo.
XLV. Membr. Piccol tesoro di S. Brunetto Latini.
Faccoletto che mandò F. Brunetto Latini à rustico di Filippo.
Posseduto da Niccolao di Piero di Giorgio Dati Popolo di S. Giorgio nel 1385.
XLVI. Pap. Canzoni di Dante Alleghieri di Firenze, scritte seguitamente à due è tre versi per riga.
Chiose de lo'nferno primo libro di Dante Alleghieri di Firenze senza nome dell' autore.

In fine vi è aggiunto un sonetto, & altri pochi versi d'altra mano scritti nel 1435.
Varie Canzoni cioè:
Di Incerto.
Di Mſ. Bruzzi Visconti da Milano.
Di F. Jachopo Cecchi Notajo di Firenze.
Di Ricchardo di Franceschino delgli Albizi di Firenze.
Di Sennuccio Benucci da Firenze.
Di Guido Cavalcanti di Firenze.
Di Mſ. Franceſcho Petrarchi Poeta da Firenze.
Di Maestro Pagholo di Firenze.
Di Mſ. Piero di Dante Alleghieri di Firenze.
Di Tommaso di Piero di Mſ. Ricchardo de Bardi di Firenze.
Di Fazio degl'Uberti di Firenze.
Di M. Gio. Bocchacci Poeta di Firenze.
Di Maestro Bartolomeo da Castello della Pieve.
Di Giannozzo Sachetti.
Di Maestro Antonio da Ferrara.
Di Francesco Delgli Albizi.
Di Matteo Frescobaldi à F. Ventura Monacho, e risposta.
Di F. Ventura.
Pistole d'Ovidio recate in volgare da incerto autore.
XLVII. Pap. Rime del Burchiello.
In fine si legge: Scriptus per Michaelem Niccholai de Vulterris in die Sabbati hora 21. con dimidio 1. sexta die Martii MCCCCLXI.
XLVIII. Membr. Sonetti del Burchiello. CCLIV.
In fine: Jacobus Vespucius scripsit.

PLUTEUS XLI.

Scriptores.

I. Mſ. membr. Petrarcha intitolato così: Poëtæ clarissimi Francisci Petrarchæ Florentini opus. Co ritratti del Petrarca, e di M. Laura da principio.
In fine de Trionfi: Jacobus Macarius Venetus scripsit in Civitate Senarum 1463.
Elogio del Petrarca sopra M. Laura.
Vita del Petrarca.
II. Membr. Petrarca intitolato: Francisci Petrarchæ Laureati rerum vulgarium fragmen.
Frammento dell' acerba vita di Maestro Cecco Notajo d'Ascoli. Della natura degl'animali, minerali, &c. come dal mſc°. in quarto pluteo.
III. Pap. Trionfi del Petrarca copiati nel 1465.
Fiore di virtu. In fine si legge, finito è il libro volgarmente chiamato fiore di virtu: scripto per me F. Michele di F. Francesco da Saminiato Notaio al presente di Gio. di M. Lorenzo Ridolfi Vicario di Valdarno di sopra quarto di septimo di Maggio anno Domini 1465.
IV. Pap. Petrarca in cui son numerati i sonetti, e le canzoni.
V. Pap. Libro intitulato così: Incomincia il libro in rima di Meſſ. Franceſcho Petrarcha.
VI. Membr. Petrarcha colle rubriche de' Sonetti, e delle Canzoni in principio, e co' versi scritti in diritto à coppia.
VII. Membr. Canzone, Sonetti di M. Fran-

cescho Petrarca co' Trionfi del medesimo.

In principio è la vita del medesimo composta per Messer Lionardo d'Arezzo.

Epistola trovata à Roma in casa dell'abitazione di Mess. Francescho Petrarcha in suo studio, scripta di sua mano in Latino, ma di poi stata volgarizeata.

VIII. Membr. Petrarca Arabescato intitulato, lib. Sonectuum, ac moralium, Cantilenarum, Excellentissimi Viri Francisci Petrarchæ, Poëtæ Laureati.

In fine è scritta in lettere d'oro l'epistola del Petrarcha.

IX. Membr. Sonetti, e Canzone dello elegantissimo Poeta Messer. Francesco Petrarca.

X. Membr. Domini Francisci Petrarchæ excellentissimi, ac Laureati Poetæ triumphorum liber.

XI. Membr. Sonetti, & Canzoni dello illustrissimo Poeta Messer Francesco Petrarca.

Francisci Petrarchæ Poëtæ clariss^mi triumphi.

In fine de trionfi è scritto: *Amor mundum, pudicitia amorem, mors pudicitiam, fama mortem, aeternitas omnia vincit.*

XII. Pap. Petrarca colla tavola in principio.

XIII. Pap. Petrarca senza tavola in principio.

XIV. Membr. Sonetti, e Canzone, & triumphi del Cl. Poeta Laureato Mess. Francesco Petrarcha.

Copiato l'anno 1463. colla vita del medesimo in principio composta per Messer Lionardo d'Arezzo.

XV. Membr. Raccolta di Sonetti, e di Canzoni del Petrarcha, nella quale son mescolate altre Poesie di diversi, come sarebbe una Canzona per Ms. Galeazzo di Milano, un' altra per Ms. lo Conte di Vertu, el pianto delle Scienze nella morte del Petrarca, &c.

In ultimo si leggono l'*Ave Maria*, e la *Salve Regina* in terza rima, e una lettera del Soldan di Babylonia à Braccio de Bracci Segretario di Ms. Bernabò Signore di Milano colla risposta del medesimo fatta in versi, e finalmente la Canzona in tre lingue Provenzale, Latina, e Toscana, che s'attribuisce à Dante.

XVI. Pap. Canzone morali, Sonetti, e Ballate, fatte per Mess. Franciesco Petrarcha Poeta.

XVII. Membr. antiq. Petrarcha con due, & avolta tre versi scritti andanti in una riga come se fussero uno.

XVIII. Sonetti, e Canzone, & triumphi del magnifico Laureato Mess. Francesco Petrarcha, Poeta Fiorentino.

In fine vi è una Frortola senza nome.

XIV. Pap. Dittamondo di Fazio degli Uberti: in principio si leggono queste parole:

In Christi nomine. Amen. Questo libro fece, e compose Fazio degli Uberti di Firenze valentissimo huomo, e fu quasi Poeta, e il detto libro si chiama il Fazio, e puotesi dire sia una Cronica, impero che co brevita tracta di tucte le novita del mondo inchiudendo in esso molte istorie poetiche. Non mostra compiesse il detto libro impero che mori, ed e in tutto cento capitoli.

In fine leggesi: non è compiuto, non se ne trova piu, non credo ne facesse piu, per che la morte li sopra giunse, e pero possiamo dire compiuto. *Deo gratias. Amen.*

XX. Pap. Notitia di Antonio Manetti à Giovanni di Nicholo Cavalcanti di Guido di Ms. Cavalcante suo consorto.

Rime del medesimo.

Comento sopra una Chansona di Ghuido Cavalcanti.

Scripto sopra una Chanzona di Guido Cavalcanti, che tratta della passione dello amore fato per Maestro Dino del Garbo Dottor di Medicina in Latino, e volgharezzato per F. Jacopo Magniatore Notaio, e Cittadino Fiorentino.

Notizia degl' Autori che anno parlato di Guido Cavalcanti, i quali sono Dante, Petrarcha, Boccaccio, Maestro Domenicho d'Arezzio nel suo Fonte delle cose memoriali, Filippo Villani nel libretto intitolato de Viris Illustribus di Firenze, Ms. Leonardo d'Arezzo, Ms. Gioannozzo Manetti in una opera rimasta imperfetta alla morte sua, intitolata contro à Giudei.

Ricchardano, o veramente Ricchardaccio Malispini, e Gio. Villani copiata da Nicolo da Poppi.

Expositione di Maestro Jacopo Mini Medico Fiorentino sopra la Canzone di Guido Cavalcanti, indrizzata dall autore à Ms. Annibal Caro.

XXI. Pap. Sermoni rimati per F. Lorenzo Prete di Santo Michele Accastello il primo de quali è indrizzato à Ms. Salutato di Ms. Colluccio Canonico Fiorentino.

XXII. Pap. Libro de Ghiribizzi in quarta rima composto per Gio. di Zanobi di Manno Betti Cittad^o. Fiorentino copiato da Carlo di Palla di Guido di Ms. Francesco della Foresta l'anno del Signore 1463.

XXIII. Pap. Fazio degli Uberti intitolato: Liber Fatii de Ubertis dividentis mundum in tres partes Europam, Africam, Asiam. Colle rubriche Latine in principio. Finite à 15. di Gen. 1409. indizione 3^a. secondo il corso de Fiorenrini.

XXIV. Membr. Anima peregrina, opera in terza rima compilata per lo inutile servo di Dio Frate Thomaso de Pardi Fiorentino dell' Ordine de' Predicatori delle Sacre Lettre Maestro indegno, col proemio e coll' argumento di tutta l'opera.

XXV. Pap. Canzoni, Sonetti, & altre compositioni del magnifico Lorenzo de Medici commentate dal medesimo.

XXVI. Membr. Ameto del Boccaccio.

Libro d'amore senza titolo indirizzato à un tal Gualtieri.

Libro d'Ovidio dell' arte d'amare volgharizzato à prieghi dello stesso Gualtieri con alquante chiose fuor dal resto: el libro del rimedio dell amore volgarizzato similmente con chiose in margine.

XXVII. Pap. Filostrato del Boccaccio overo libro dell'amorose fatiche di Troilo, Poëma in ottava rima col prologho à cui manca il principio.

XXVIII. Membr. Philostrato delle amorose fatiche di Troillo diviso in IX. parti colla pistola in principio di Philostrato alla sua piu ch'altra piacevole Phillomena.

XXIX. Pap. Libro di Filostrato che tanto viene à dire quanto uomo vinto e abattuto dall'amore, come veder si puo che fu Trojolo del quale in questo libro si conta percio chegli fu d'amore vinto si serventemente amando Criseida nella pistola in principio di Filustrato alla sua Filumena. Finito di copiare nel 1412. à di sei di Gennajo da Fdippo di F. Baglolo Lippi nelle Stinche.

XXX. Pap. Canzone, Capiroli, e Sonetti di Maestro Nicholo Cicco da Firenze che fiori nel 1420.

Epistola del famosissimo, e clarissimo Poëta Fiorentino Mß. Francescho Petrarcha mandata al famosissimo huomo Mß. Nichola Acciajuoli nobilissimo Fiorentino del regno di Napoli gran Siniscalcho, e sopta la coronatione del P. Re Luigi Nipote del Serenissimo Re Ruberto.

Canzona morale contro ai Prelati Innonesti composta per Messere Benedetto d'Arezzo Doctore civile.

Capitolo intitolato Tractato d'amicizia bello (di Bened. Aretino).

Capitolo in terza rima composto per Mariotto Davanzati che tratta d'amicizia vertude chiarissima, e singularissima.

Capitolo in terza rima ehe tratta d'amicizia composto per Francescho d'Altobiancho, degli Alberti.

XXXI. Membr. Sonetti, Canzoni morali, Capitoli,& altri Romanzi di F. Domenico Pratese Notaio, della sua donna tractando, colla pistola ò Prologo del medesimo. Fiori nel tempo di Papa Gregorio XII.

XXXII. Pap. Costante Pio poëma in ottava rima diviso in cinque libri, di Francesco Bolognetti all illustrissimo & excellentissimo Signore, il Signore Cosimo de Medici meritissimo Duca di Firenze.

XXXIII. Pap. Rime di diversi cioè di Lorenzo, e Pier Francesco de Medici, di Mß. Agnolo da Monte Pulciano,di Niccolo di Mß. Bernardo di Macchiavelli, molte e le piu di Lorenzo de Medici, di Francesco de Cei, del Seraphino, di Niccolo Valori, di Biagio Buonaccorsi, di Luigi Pulci, di Hieronymo Benivieni, & un capitolo d'un Frate de Servi. Stanze fatte in laude della Duchessa di Urbino, e Comedia di opinione fra li Dei. Capitulo dell Ariosto, ottave ouvero epigramme dell' Accolti, e Canzona dello Rivenditore facta dal Politiano, e due Sonetti fatti nella morte d'Alessandro VI. Libro adornato di disegni in penna.

XXXIV. Membr. Rime di diversi Provenzali, ciò sono Emblanchacet. Giraut de Bornbeilh. Folket de Marsellba. Gaubert. Naimerie de Pepugnan. Rambaut de Vaqueras. Bernard de Ventedorn. Gauselm Faiditz. Guilielm Anclier. Guiduisel.Peire Vidal de Tolosa. Peirol d'Alvergnia.Narnald de Miroill. Folquet de Roman. Naimeric de Bellinov. Perdigon d'Alvergnia. Narnald Daniel. Cadenet. Raimond de Miravall. Elias de Berzoll.Raimon de la Sala. Girardon lo Ros. Vescont de Saint Antolin. Nugo de Sant Sil (ouvero de Sam Sire). Pons de Cabdoil. Lambert de Ponzibech. Nucb de Mataplana. Dompn Frederic de Cicilia. Diode de Carlus. Mescr Bertram de la Manon. Paulo Lanfranchi de Pistoia. Cobla de Meser Sordel. Cobla de Folket, & Don Porcer del Cont de Zeloia. Cobla de Marchabrun, & altre rime senza titolo framezzare da vite di Poëti Provenzali senza principio; nelle quali si leggono quelle di Raimondo Miravalle. Rinaldo di Maravigha. Piero Vitale di Tolosa. Rambaldo di Vacheras. Guglielmo di San Lesdier: Riccardo di Berbesin, Ponzio di Cabduch. En Guidonsel Castellano de Lemosin. Lanfranco Cicala. Nuch de Sam Sire. Guglielmo de Castaingh. Naimerico di Pepugnano. Hluberto di Puggibot, e di Lemonge de Mauchaudon, e di Naimerico de Belinoi.

Grammatica Latina della lingua Provenzale co verbi Provenzali per alphabeto spiegati in Latino, e rimario di voci Provenzali spiegate in Latino, e altro dittionarietto di voci Provenzali spiegate colle Toscane.

Trattato di Grammatica Provenzale composto da Ramondo Vitale per insegnar la dritta maniera di trovare, o vogliam dire di Poëtare. Petrus Berzoli de Eugubio fecit boc opus. Rime Franzesi intitolate de bonitate, & malitia mulierum.

Trattato Franzese intitolato: il libro di moralitadi extratto di Latino in Romanzo l'anno del Signore 1310. inditione octava al tempo di Mß. Clemente Papa V.

XXXV. Membr. Rime di diversi Provenzali, ciò sono:

Giraut de Bornell. Atnaud Daniel. Folqet de Marseilla. Naimerie de Pepugnan. Gauselm Faidiz. Arnaut de Mirou'llhe. Cadanet. Raembaut de Vaquera. Gaubert Limonge de Pogibot. Peire Raimon de Tolosa. Bernard de Ventadorn. Raimond de Miravaillh. Ponz de Cabdoilh. Peire Vidal. Rigal de Berbezilh. Perdigon d'Alvergnia. Nuch Brunecs. Nuch de San Sirch. Perol d'Alvergnia. Giraudon lo ros. Guillielm de San Desdier. Naimeric de Bellinoi. Limoug de Montaudon. Raimon' Sordan. Viscont de Sant Antolin. Rambaud Aurenga.Guidufelh. Samfre Rudelh. Guillielm Adzemai. Jordan Bonell. Jouan d'albuzon. Guillielm de Cabstaing. Guillielm de la Tor. Guillielm de Montangna gol. Lanfranch Cicala. Fabie du Sest. Embacazin. Peire Rogier. Bertram de Born.

XXXVI. Membr. Rime antiche in lingua Provenzale (rassetta in lingua Toscana Franzese) della guerra Troiana intitolate, Æneas.

XXXVII. Membr. Rime d'incerto Autore.

Canzone di Francesco Sacchetti: la prima nella morte del Petrarcha, l'altra perla morte del Boccaccio, e sonetti, e ballate del medesimo.

Rime di Maestro Niccolo Cieco da Firenze.

Capitolo dell' amicizia composto da Messer Benedecto d'Arezzo Doctore Fiorentino.

XXXVIII. Pap. Rime di diversi, rassetta sonetti e canzoni di Lorenzo de Medici.

Raccolta di diversi sonetti, de quali il primo e intitolato Sonetto di Pier de Medici. gli altri senza titolo.

Priorista a Casati dal 1282. al 1376.

XXXIX. Pap. Rime intitolate: Acerba vita ser Cecchi Notarii Exculani.

Ottave d'incerto.

Ottave di Sfera, e di Geografia (di Goro Dati.)

Epiſtola mandó donna Brigida moglie di Niccholo de Baldinotti da Piſtoya alle donne che fervono allo ſpedale di SantaMaria nuova, di Firenze, eſſortandole all' opera principiata.

Verſi in terza rima, de Traditori con un ſonetto appoſtillo della medeſima materia.

XL. Pap. Pome del bel fioretto in ottava rima col prologo dell' autore.

Canzoni morali, Canzonette da ballo, ſonetti, Proſa, e Rimo Latino di Dominico del Maeſtro Andrea da prato.

XLI. Pap. Alquanti canti di Phatio degl' Uberti.

Chanzone morale di Domenico da Montachiello.

Delle Sibille proſa.

Canzona, o Levientefe.

Terze rime intitolate Æneidos.

Vita nova Dantis, & aliorum compoſita per Dominum Leonardum de Aretio.

Due Chanzoni morali di meſſer L. Darezo.

Terze rime intitolate, Cato, o vero volgarizzamente, di Catone.

Trionfi del Petrarca.

Il credo in terza rima. In principio ſi legge: Diceſi per molti, queſta eſſer opera di Dante.

Cronaca Martiniana alla quale manca in principio una carta dagl'anni di Criſto 70. fino al 1277.

In principio del libro leggeſſi un ſonetto di ſire Gio: da Piſtoya.

XLII. Pap. Rime di diverſi cioè di Mſ. Bonaccorſo da Montemagno. Di Niccolai Morandi Fiorentino. Di Bernardo Pulci, di Antonio Popoleſchi, di Mſ. Niccolo da Riſorboli. Di Mſ. Paulo Pieri. Di Mſ. Jacopo di Pilaja. Di Bernardo Altoviro. Di Mſ. Antonio di Guido. Di Coſimo Aldobrandini. Di M^{ro}. Dominico da Monte-uchiello. Di Ser Nicolo Tinucci. Di Maeſtro Niccolo Cieco. Di Gio: di Cino Calzaiuolo per la coronazione di Santa Maria del Fiore fatta per Papa Ugenio. Di Mſ. Anſelmo Calderoni Araldo della Signoria di Firenze. Di Mſ. Coluccio Salutati. Di Bernardo dalla Caſa. Di Mſ. Jacopo Allinghieri. Di Mſ. Paolo dell'Abaco. Di Michele di Noſri del Gigante. Canzona lamentabile per il conte di Poppi: dove ſi moſtra di ſe medeſimo dolerſi. Di Mſ. Antonio Araldo à Papa Ugenio IV. Froctola del D. Mſ. Araldo, e canzona, & ſonetti del medeſimo. Di Gio: d'Alberino. Di Giovanni di Maffeo. Di Bonaccorſo Pitti. Di Ciriaco d'Ancona in laude di Firenze. Di Mſ. Roſello. Di Francesco d'Altrobianco degli Albizi. Del Saviozzo. Di Guido di Mſ. Cavalcante Cavalcanti. Di Nuccio Saneſe a Guido Cavalcanti. Di Bernardo da Bologna a Guido Cavalcanti. Di Guido Orlandi E finalmente altre rime di Bernardo Pulci.

XLIII. Pap. Ameto del Boccaccio con queſto titolo, la Comedia del magnifico, & excellente Poëta Meſſer Gio: Boccacci da Citaldo Fiorentino delle Ninfe Fiorentine.

PLUTEUS XLII.

Scriptores.

I. Mſ. pap. optimus. Libro chiamato Decameron cognominato Prencipe Galeotto, nel quale ſi contengono cento novelle in diece di, decte da ſepte donne, e da tre Giovanni huomini.

In fine ſi legge, Scripto per me Franceſco Damaretto Mannelli di XIII. d'agoſto 1384. Deo ſit laus, & gloria in æterbum ad honorem egregiæ * Simacuſpinis, & benepalcitum, & mandatum.

Libro chiamato Corbaccio compoſto per lo eloquente Mſ. Johanni Boccacci da Certaldo poëta illuſtre, ſcritto della medeſima mano, el tutto con poſtille del medeſimo Mannelli co'titoli delle novelle in principio.

II. Pap. Libro chiamato Decameron, ovvero Principe Galeotto, &c.

III. Pap. Decameron congniominato Prencipe Galeotto, &c.

IV. Pap. Decameron Principe Galiotto.

Schritto, e chompiuto a di XXV. d'aghoſto 1458. per Piero di Daniello di Piero Fei Cittad. Fior.

V. Pap. Decameron altrimente detto ciento novelle compilato per Mſ. Gio: Bocchacci.

VI. Pap. Decameron cognominato Prencipe Galeotto ſcritto per.... ciescho di Nanni di Pi...... iſegni caſtellano della roccha di Mon...... cino, finiro a di di Maggio 1462. Manca la prima carta, e alcune coſe nel fine.

VII. Pap. Elegia della nobile donna Fiammetta mandata da ley a tutte le donne enamorate con annotazioni marginali.

VIII. Pap. Elegia di Madonna Fiammetta, &c. finita a di 6. d'agoſto 1422.

IX. Pap. Fiammetta: mancano in principio tredici carte.

Piſtole eroidi d'ovidio col prologo del volgarizzatore.

X. Pap. Lettera di Mſ. Gio: Boccaccio a Mſ. Pino de Roſſi.

Compromeſſo fatto l'anno 1441. dallo Illuſtriſſimo Principe, Filippo, & Excellentiſſimum Signote Meſer Philippo Maria Agniolo Duca di Milano, e Duca di Pavia, & Signore di Genova, e copia d' una lettera di Chirchino Commiſſario de Venetiani ſcritta a Rettori di Verona nel 1441.

Ambaſciata per parte de Signori Priori dell' Arti, e Gonfalonieri di Giuſtizia, e popolo, e commune di Firenze fatta a un Re.

Orazione di Mſ. Lionardo d'Arezzo Cancelliere Fiorentino detta da lui in preſentia della maeſta ſua, e di tutto il popolo in Suala ringhiera, quando ſi die il baſtone al magnifico huomo Nicholo da Tolentino, Capitan di Guerra de Fiorentini la martina di S. Johanni Batiſta cioe adi 25. di Giugnio 1443. e Riſpoſta fatta per Mſ. Lionardo d'Arezzo per parte della Signoria di Firenze agl' ambaſciadori del Re di Raona (d'Aragona) nell anno 1443.

Orazione fatta pe Capitani della parte Ghuelfa nella entrata loro quando andarono à viſitare i Signori.

Difenſione di Lionardo Aretino a riptenſori del popolo Fiorentino nella impreſa di Luccha.

Epiſtola di Mſ. Johanni Boccacci mandata a Franceſco de Bardi a Gaeta da Napoli.

Oratione fatta per capitani della parte Guelfa nlla loro entrata andando a viſitare il Papa, che allora era in Firenze. Libro

Libro della vita, & studii, e costumi di Dante Alighieri, e di Mſ. Franceſcho Petrarca poëti clarissimi, composta nuovamente da meſer Lion. d'Arezzo Cancelliere.

Epiſtola del famosissimo poeta Mſ. Franceſcho Petrarcha mandata al famoſiſſimo huomo Mſ. Nicola Acciaiuoli gran Siniſcalco, &c. ſopra la coronatione del Re Luigi, &c.

Oratione che fecie Catellina a ſuoi cavallieri avendo facte le ſchiere, per prendere la battaglia contro a Romani.

Oratione che fecie Antonio a ſuoi cavalieri avendo ordinate le ſchiere per combattere contro a Catellina.

Oratione facta per Mſ. Stefano Porchari la ſeconda volta gli toccho all'entrata de nuovi Signori, e altra oratione di detto la quarta volta gli toccho all'entrata de noſtri Signori.

Riſpoſta facta per detto Mſ. Stefano agli electionarii quando gli dierono la electione del capitanato. Riſpoſta del medeſimo a Signori quando gli dierono la bacchetta.

Tre riſpoſte del medeſimo a proteſti fatti per la Signoria a Rettori. Riſpoſta del medeſimo ad un altro proteſto fattogli dalla Signoria. Oratione del medeſimo quando reſe la bacchetta. Altra quando preſe licentia da Signori. Altra a Signori e collegi eſſendo riſermo capitano. Riſpoſta del medeſimo in S. Mſ. Delfiore quando gli fu dato il giuramento nella venuta. Oratione del medeſimo a Papa Manino quinto, quando tornò a Roma.

Lettere di Don Giovanni delle Cielle di Valenbroſa.

Proteſto fatto per uno de Ghonfalonieri di compagnia a rettori, & altri officii come s'è uſato gia lungo tempo.

Epiſtola di Santo Bernardo mandata a meſſer Ramondo del Caſtello di Santo Ambroſio.

Proteſto facto per comandamento de Signori di Firenze a rectori, & altri officiali che miniſtrano ragione.

Oratione fatta pe capitani della parte Ghuelfa nella entrata loro quando andorono a viſitate i Signori.

Novella di Secondo Filoſofo d'incerto.

Novella d'Adriolfo, e Gualtieri, e di due Re fratelli Peſſerio, & Argilio.

Oratio pro introitu Dominorum priorum, e due orazioncine o Formule intitolate, verba pro matrimonio habendo.

XI. Pap. Le trecento novelle compoſte per Franco Sacchetti Cittadino di Firenze: arriva fino alla 258.

XII. Pap. Novelle di Franco Sacchetti ſenza principio dalla 139. fino alla 258.

XIII. Pap. Lettura ſopra la prima Cantica di Dante di Franceſco da Buti cittadino Piſano ſecondo l'ordine el modo ch'egli lo leſſe publicamente nella citta di Piſa.

In fine ſi legge: Compiuto, & ſcritto per me Guido di Giovanni Darignano notari &c. ſotto gli anni del noſtro Signore YhieſuCriſto MCCCCXXVIIII. indictione octava a di XXIII. di Febrajo, il di Berlingaccio.

XIV. Pap. Lettura ſopra la ſeconda Cantica di Dante di Franceſco da Buti Cittadino Piſano con chioſe latine interlineari.

In fine: Explicit iſte liber, qui ſis ut crimine liber
Edocet, & mundus maneas in mente fecundus.

Feliciter die 8. Aprilis MCCCCXXXI. indictione nona per me Bartholomeum Petri de Neruceiis de Sancto Geminiano minimum Grammaticæ Profeſſorem.

Leonardi Aretini Iſagogicum moralis diſciplinæ ad Galeoctum Ricaſolanum.

Ariſtotelis de re familiari libri duo ſecundum Leonardum Aretinum ad Coſmum Medicem.

Definitiones vitiorum, & virtutum ſecundum Bonaventuram.

XV. Pap. Lettura ſopra la terza cantica di Dante di Franceſco da Buti Citradino Piſano colle chioſe Latine. In fine: Scripta per me Bartholomeum Petri de S. Geminiano: è aggiunto in fine un capitolo in terza rima ſopra Dante.

In principio Somnium Scipionis M. T. Cic. & oratio M. T. C. pro M. Marcello vulgarizata per Dominum Leonardum.

XVI. Mixt. Lettura di Franceſco da Buti ſopra l'inferno di Dante con chioſe Latine attorno di.... da Camerino.

In fine ſi legge.

Dantis Alegherii primus liber explicit iſte
Per me Nerucium nunc Petri Bartholomæum.
Franciſci ſcriptus de Sancto Geminiano.
Mille quadringentis annis triginta duobus.

Libellus Auguſtalis continens ſub compendio brevem deſcriptionem Auguſtorum ad illuſtrem Nicolaum Marchionem Eſtenſem per Magiſtrum Benvenutum de Rambaldis de Imola, necnon Bononienſem civem.

Expoſitio Domini Buſonis de Eugubio ſuper tribus libris Dantis, qui fuit tempore ſuo; imo receptavit ipſum in propria domo.

XVII. Pap. Lettura di Franceſco da Buti ſopra l'inferno di Dante.

In principio: Breve compendium, & utile ſuper tota Dantis Allegherii comœdia, & gloſſæ Latinæ ſuper primum cantum primæ canticæ ejuſdem.

In fine: la vita di Dante, e i coſtumi, e ſtudii di Mſ. Franceſco Petrarcba poëti chiariſſimi, compoſta noviſſimamente per Mſ. Lionardo di Franceſco Bruni Cancelliere del popolo di Firenze facta negl' anno Domini 1436.

Arbor virtutum, & vitiorum ex S. Bernardo.

XVIII. Pap. Lettura ſopra la ſeconda cantica della Comedia di Dante di Franceſco da Buti Cittad. di Piſa.

In fine ſi legge: Lectura facta per me Franceſco di Bartolo da Buti, & compiuta Io di della feſta di Sancto Bernaba a di II. di Giugno 1395. indizione ſecunda.

XIX. Membr. Cl. Teſoro di Ser Burnetto Latino: il qual'è diviſo in tre libri.

XX. Membr. Il teſoro magiore il qual fece ſer Burnetto Latini di Fiorenza.

XXI. Pap. Libro del Teſoro il qual fece ſer Burnetto Latini da Fiorenza, finiſce nel principio della ſeconda.

XXII. Pap. Libro del Theſoro maggiore lo quale libro fece Maeſtro Brunetto Latini di

Fiorenza: finisce nel principio della seconda parte.

XXIII. Pap. Panegirico alla Clemenza di Baccio Baldini allo Illustrissimo Signore il Signor Cosimo de Medici Duca di Firenze.

XXIV. Pap. Delle orazioni di Mſ. Alberto Lollio volume primo aggiuntavi una lettera del medesimo in laude della villa: all' Illustrissimo, & magnanimo Principe Cosimo de Medici Duca II. di Fiorenza, e di Siena I.

I titoli dell' orationi sue:

Per quello che un oratore verisimilmente haurebbe potuto dire in difesa di Marco Horatio al Popolo Rom.

Di quanto ragionevolmente creder si puo, che Publio Cornelio Scipione Maggiore per la confermatione del Proconsolato di Spagna dicesse al Popolo Romano.

Per la liberatione del Christianissimo Re Francesco primo al potentissimo, & invittissimo Carlo Quinto Imperatore.

Nella morte dello Illustrissimo Signor MarcoPio alla SignoraLucrezia Roverella sua consorte.

Della elettione del Dittatore a Signori Academici Elevati sopra la morte di M. Bartolomeo Ferrino a cittadini Ferraresi.

Nell apparecchio di Carlo V. Imperadore per la guerra di Germania a Papa Paolo III.

Della legge sopra le pompe allo Illustrissimo & Eccellentissimo Prencipe Hercole secondo Duca di Ferrara Quarto, & de Carnuti Primo.

Del ritorno dell' Inghilterra all' obedienza della Sede Apostolica a principi del consiglio di quel regno.

In laude della concordia a Signori Filareti.

Canzone del Signor Hercole Bentivoglio in laude della villa.

XXV. Pap. Il libro detto Ninfale cioe d'Africho, e Mensola.

XXVI. Pap. Discorso di Fabio Benvoglienti sopra la vita d'Augusto, intitolato al Illustrissimo, & Eccellentissino S. Cosimo de Medici Duca di Fiorenza, e di Siena.

XXVII. Pap. Facienze, e motti del Piovano Arlotto, colla vita del medesimo senza principio.

Operetta piacevolissima in terza rima di falliti, e rovinati i quali erano per antico in Fiorenza, e fingiesi che vadino a Monte Morello da una bucba per texoro, iscritta per lo Stradino cavata di luogo istrano dalla propria, copiata a petizione di Mona Lucrezia di Jacopo Salviati sua patrona.

Un altra operetta piacevole come la prima di dottori, notai, e preti, & abati ischiochi e quali sono mandati Atene a studio, & uno altro notajo gli dice le loro doctrine, copiata per lo Stradino, e cavata dal medesimo luogo a petizione della venerabile donna mona Lucrezia di Jacopo Salviati sua Patrona.

Vocabulista, el quale fu dello venerabile huomo, e puossi dire eloquente poëta Luvigi Pulci Fiorentino, &c. iscritto per Giovanni di Domenicn Mazzuoli, altrimenti Istradino Cittadino Fiorentino a petitione della sopra detta Mona Lucretia di Jacopo Salviati, & di tutti loro di casa.

Ottave intitolate l' albero della Illustrissima casa di Medici indrizzate allo Stradino.

XXVIII. Pap. Philostrato di Mſ. Gio: Boccacci poëta. Canzone morali di Dante Alighieri.

Poëma di Geta, e Bissia, parte translatato, e messo in rima da Ghigho Dataviano Brunelleschi, e parte da Ser Domenico del Maestro Marco da Prato Norajo.

Otto cantari di Camilla Bella, mal legati.

Pezzo di Teseida del Boccaccio.

XXIX. Pap. Dialogo di Francesco Vettori Fiorentino sopra il sacco di Roma l'anno 1527.

XXX. Pap. Diario del viaggio che fecero Giorgio di Mſ. Guccio, Lionardo di Nicholo Frescobaldi, Andrea di Mſ. Francesco Rinuccini, Santi del Riccho, Antonio di Paolomei, e Simone Sigholi, e altri insieme in compagnia per andare a Santa Caterina, e al monte Sinai, & al santo Sepolchro di Iesu Christo bene letto sotto gli anni del nostro Signiore MCCCLXXXIIII.

Libretto appellato l'Isopo, traslatato prima in Franceschο, e poi rechato di Grammatica in volghare: distinto in capitoli e chiose de capitoli cioe moraliradi cavate dalla favola.

Innanzi si legge: questo Isopo viene di Ghuccio F. Domenico, &c. choſtomi ff. 2. d'oro.

XXXI. Membr. Lo libro del tesoro lo quale commiciò Meastro Brunecto Latini di Fiorenza trasleſtato di Franciescho in Latino.

In fine: Boudi Pisano mi scrisse dio lo benedisse testario sopra nome Dio lo chavi di Genova di pregione, e alui e a li altri che vi sono e da Dio abiano benitione.

XXXII. Pap. La Gentile operetta di Mſ. Gio: Bocchacci chiamata Corbaccio.

Raccolta di sentenze di Filosofi, e Santi PP. in biasimo delle Donne.

Ottave d'incerto in biasimo delle donne.

Canzona di disperatione d'incerto.

Pistole d'Ovidio recate in volgare.

XXXIII. Pap. Il Corbaccio, scritto per Andrea de Medici a di 13. di Feb. 1472.

XXXIV. Memb. Liber Corbacci, mancavi la prima carta.

XXXV. Pap. Satira per Jo. Boccaccio da Certaldo copioso poëta Fiorentino facta a utile singolarmente de giovani i quali con gli occhi chiusi troppo di se fidandosi per gli luoghi non sicuri si mettono.

XXXVI. Pap. Il libro del Philocolo composto per Mſ. Gio. Boccaccio poëta Fiorentino, nel quale si narra la vita, e gli accidenti di Fiorio, e Biancifiore.

In fine Joan. Bapt. Domini Antonii Gasparis de Terranova scripsit anno Domini 1477. die 27. Febr.

XXXVII. Pap. L'Estorie di Rinaldo da monte Albano, e de fratelli scritto per mano di me Istradino anno 1506. a dì 15. Aprile.

XXXVIII. Pap. Dicerie, pistole, e favole di diverse maniere compilate per piu autori cioe:

Pistola di Dante Allegbieri di Firenze all'omperadore Arrigo di Luzimborgo.

Diceria di Dino Compagni di Firenze ambasciadore del commune di Firenze a Papa Gio. XXII. quando fu facto Papa.

Pistola del re Ruberto al duca d'Athene,

quando gli venoe a notizia ch' avea presa la Signoria della Citta di Firenze. A

Favola di Blbis, & di Cauno presa da Ovidio libro ix.

Favola di Pirramo, e Tisbe.

La favola che dice Leucone si chome il sole mostra a Vulcano, chome Mars giacca con Veous.

Pistole tre di Tomaso di Giunta in nome d'altri.

Orazione d'Anibale Cartaginese a Scipiooe Africano sopra il trattato essendo partito d'Italia, e veneodo a Cartagine, e risposta Allo'mperadore Romano.

Pistola di Ms. Carlo di Bueno nuovo Imperadore a Papa Clemente VI. B

Pistola di Giovani di Boccaccio da Certaldo a Nichola Aciaiuoli.

Una piccola storia d'Alexandro, e Dionide nel libro delle storie de filosofi, e due picole storie del libro d'Ovidio d'Amore.

Pistola che Santo Bernardo Abate dell'ordine di Cestella fece, e mandò a Ugenio Papa III. il quale dinanzi era stato del detto Ordine, &c.

Pistola di Morbasiano Principe de Turchi a Papa Clemente VI. l'anno del 1345.

Pistola di Cola di Renzo trebuno del popolo di Roma, la quale esso mandò al communo, a Rettori di Viterbo del mese di maggio 1347. C

Diceria che fece Francelco chiamato lo schiavo di batoocelli di Roma Ambasciatore insieme coo altri di Cola di Rienzo tribuno del popolo di Roma, nel Coosig. di Fir. a di 2. di Lug. nel 1347.

Risposta che fecie Pandolfuccio di Guido di Pandolfo de Franchi di Roma Ambasciad. insieme coo altri di Cola di Rienzo tribuno del popolo di Roma nel Consiglio di Firenze a di 3. di Luglio 1347. alla proferta ch'avea fatta Ms. Tomaso Corsino per lo commune di Firenze detto di.

Notabile e magnifica opera del re Saladino ad ammaestramento di tutti i cavalieri. D

Gualteri d'amore oel primo libro del Chavaliere Brettooe.

Una lettera che mandò Catellina a Roma nel Salustio.

Rime di diversi cioe:

Frottola di Fazio di Taddeo di Lupo de degl'Uberti di Firenze, rubello del commune di Firenze, la qual parla contro alla citta di Firenze, data di sua mano a Ms. Alesso Rinucci Ambasciadore a Ms. Mastino.

Risposta che fecie Tomaso di Giunta, chiamato Treguano alla pistola di Fazio degl'Uberti detta di sopra, e sonetto del medesimo mandato colla predetta risposta. E

Canzoni di varie condizioni, e modi scritte co versi andanti seoza oome.

Una canzone di Dante Alleghieri.

Altra di Piero d'Anselmo a Ms. Gualtieri ducha d'Athena.

Di F. Veotura Monachi.

Di Tommaso di Giuota.

Di Deoboni di Gio 1 Lambertucci de Frescobaldi.

Due di Dante Alighieri, e due sonetti di Ms. Francescho Petrarchi poëta.

PLUTEUS XLIII.

Scriptores.

I. Ms. membr. Comentum, sive scriptum Benvenuti Rhetoris Imolensis super librum primum qui intitulatur Infernus, sacri poëmatis celeberrimi Poëtæ Dantis Aldigherii ad clarissimum Principem Marchionem Estensem, &c. expletum die septima Febr. hora 15. 1409.

Argumento dell'Inferno in terza rima di Ms. Busone.

II. Membr. Comeotum Purgatorii Dantis Aligherii de Florencia expletum 24. Decembris 1409.

III. Membr. Expositio super tertiam partem Daotis, quæ Paradisus dicitur, expleta die ultima Maii 1410.

IV. Pap. Expositio super tertiam partem Dantis, quæ Paradisus dicitur.

V. Pap. Glosæ super secunda, & tertia parte cantica Comœdiæ Dantis Aldegherii de Florentia.

VI. Pap. Trattato di Retorica in volghare, non è compiuto.

VII. Pap. Libro di certi amaestramenti dati da dicitori che voglion parlare con parola buona, e ordioata, e in soura le proposte sapere coosigliare, o il detto loro piacevolmente proferire.

Salustio Giugurtino.

VIII. Pap. Ovidio Metamorphoseos partito in libri xv.

IX. Pap. Storie d'Aielso, e de figliuoli, e di Bosolino rittatto da Franciuoso in Latino per lo Maestro Aodrea di Jachopo da Barberino di Valdelsa. Al quale seguita il libro del Cavalier Nero: manca il fine.

X. Pap. Tavola ritonda, overo leggende di Lancillotto, e Tristano, &c. senza principio: & in fine leggesi:

Questo libro sie di Taddeo Mancini el quale lo scrisse di sua mano propria, e fu finito a di dieci di Luglio 1447. a ore 15.

XI. Pap. Comento sopra la canzone di Guido Cavalcanti di Fr. Paul del Rosso, al gran Cosimo Medici Illustrissimo & Eccellentissimo Duca di Fiorenza, e di Siena, colla dedicatoria in sooetto, & alcuni avertimenti io fine sopra lo artifizio della canzone.

XII. Pap. Fioretto della Rettotica, cioe alcuno stratto di quella, & altri utilissimi libri io dottrioa di parlare.

Lo'nsegnamento di Retorica il quale è ritratto in volgare de libri di Tollio, e di molti altri libri di Filosofi colla sposizione al testo.

XIII. Pap. Libro di Palladio di Grammatica in idioma Fiorentino ridotto per A. L.

Si leggono tre sonetti in principio alla Burchiellesca, & una se entese in fine che comincia.

XIV. Pap. Crescentio volgare intitolato: Liber Petri Crescentii civis Bononiensis de rustica utilitate ad honorem Serenissimi Regis Caroli libris viij.

XV. Membr. Libro della Agricultura, e della utilita di Piero de Crescentiis Cittadino di Bologna a ooore del Serenissimo Re Karlo libri xj.

XVI. Pap. Libro delle villereccie utilita

di Piero de Crescentiis Cittadino di Bologna a ooore del Serenissimo Re Karlo.

XVII. Pap. Risposte fatte a vari Protesti e sermoni fatti per Ms. Stefano Porchari da Roma, e Capitano di Firenze.

Oratione di M. Tullio Cicerone in desensione di Marco Marcello, e la orazione in difensione di Q. Ligario vulghariazzate per Ser Brunetto Latini co Prologi, o vero Argomenti, avanti ciascheduna.

Comparatione fatta tra Alessandro, Anibale, e Scipione Affricano - appresso a Minos transferita di Greco in Latino per Ms. Gio. Aurispa.

Protesto di Ms. Giannozzo Manetti exortatorio di Giustizia a i Rettori, e a Signore e collegii.

Oratione di Julio Cesare contro a congiurati di Katellina. Di Marco Caro contro a medesimi secundo Salustio. Comparatione di Salustio della natura di Marco Cato, e Julio Cesare. Di Katelina a suoi Cavalieri confortandoli ad esser forti nella battaglia contro a suoi nemici. Di Marco Petro Legari a suoi Cavalieri. Di Fabbio Maximo a Lucio Emilio consolo de Romani: vulgharizzare per Ser Brunetto Latini co proëmi de medesimi.

Epistola mandata per Gio: delle Celle a Gbuido di Ms. Tomaxo.

Proëmio di Ms. Gio. Bocchacci a uno amico.

Epistola senza titolo forse di D. Gio. delle Celle.

Altra Epistola forse di Luigi Massili.

Protesto di Giannozzo Manetti la ptima volta che fu Ghonfaloniere di Compagnia.

Domni Johannis de Cellis Vallis Umbrosæ ad Guidonem Domini Tomme Civem de Florentia Epistolæ 4.

Magistri Loysii de Massiliis de Florentia ad Guidonem Domini Tomme tempore guerre cum Pastoribus Ecclesie eodem Loysio existente Parisiis Epistolæ 2.

Pistola di Fr. Ugbo Panziera da Firenze dell'ordine de Fratri Minori.

Domni Johannis de Cellis ad Guidonem Domini Tomme Epistolæ 2.

Copia d'una lettera del Soldano di Babilonia a Re di Cipri.

Sermoni fatti per Ms. Stefano Porchari; due nell'entrata de Signorie uno all'uscita del Capitano.

Domini Leonardi de Aretio de felicitate hominum; Chanzona, e un altra chanzona morale del medesimo a laude di Venere.

Sermnne per l'anime del Purgatorio.

Copia suprascriturarum literæ Papæ.

Lettera Latina mandata pe Fiorentini a Viniziani scritta per Ms. Lionardo d'Arezzo.

Protesto fatto per comandamenro de S. di Fir. a Rettori, e altri ufici che ministrano ragione, fatto per Francesco di Paolo Vettori a dì 15. Settembre 1455.

XVIII. Pap. J. Nerbonesi: nel fine si legge, finiti e sette lib. di Nerbonesi, e da ora innanzi si tratteranno le storie del Conte Ugho d'Avernia, e qui finiscie e sette libri de Nerbonesi secondo che conta Follieri, e Uberto Duca di San Marino, e Magistro Andrea d'Iacopo di Tieri da Barino, che el traslato di Franciese queste istorie in Fiorentino per lo detto di soischritto per me Bartolomeo Cimatore nel 1504.

XIX. Pap. Libro di Palladio Rutilio Tauro Emiliano huomo clarissimo, della Agricoltura della Terra. In fine leggesi:

Finito questo di 22. Agosto 1443. per me Jachopo di Baldo, di Barone Baducci di popolo di Ghuardistallo citadino Fiorentino.

XX. Pap. Vegesio Favio del ordine militare.

Salustio Charelinario col proëmio del volgharizzatore, e il Salustio Giurghortino della medesima dettate del numero 7.

Libro di Storie detto Imperiale scritto a dì 7. Aprile 1514.

XXI. Pap. Mercurio Trimegisto della sapienzia, & potenzia divina in Volgare dalla traduzione Latina di Marsilio Ficino colla dedicatoria del Volgarizzatore Tomaxo Benci al nobile huomo Francesco di Nerone:

XXII. Pap. Raccolta di tutti li notabili, e belli detti, e conperazioni del libro di Dante Aligieri Fiorentino Poëta clarissimo & Theologo sommo. In Principio si legge:

Est mei Scriptoris Jacobi Nicolai Cbochi Donati civis Florentini. In fine si legge:

La nota di quelli furono confinati a Fireose dopo il parlamenro celebrato a di 29. Settembre 1434.

XXIII. Pap. Orazioni, e Risposte a Protesti fatte per Ms. Stepbano de Porchari da Roma electo Capitano del popolo della citta di Firenze, nelle quali e inserito un sermone facto per Ms. Lionardo d'Arezo al magnifico Capitano Nicholo da Talentino Capitano di guerra del commune di Firenze, quando ricevette il bastone in sulla ringhiera de Signori la mattina di S. Gio. Battista 1433.

Protesto composto per lo spettabile Cavaliere Ms. Giovanozzo Manetti a Rectori di Firenze in Palagio dinansi a Magnifici Signori.

Oratione fatta per uno Scolare Forestiero in S. Maria del Fiore confortando i cictadini Fiorentini a mantenere, e acrescere lo studio delle discipline, & arti liberali.

Oratione di Ms. Franciescho Philelpho facta nel principio della letione, e dispositione di Dante in S. M. Delfiore.

Lettera mandata da Magnifici Signori al popolo della citta di Volterra tornati che furon dalla divotione del commune, composta per Ms. Lionardo Bruni d'Arezo Kancelliere.

Copia d'una pistola mandata a un amico fanato d'una gravissima infermita.

Protesto fatto per Giovanni Benci dinanzi a magnifici Signori e loro venerabili Collegi, e capitudine.

Libro a conservare la sanita secondo Aristotele il quale lo scrisse ad Alixandro Imperadore.

XXIV. Membr. Sigismundi de Sigismundis Comitis Palatini Ferrariensis Epistolarum Angeli, & Franciscæ ad Petrum Laur. de Medicis Civ. Flor.

V'e aggiunto un sonetto contro la fortuna in lettere d'oro.

XXV. Pap. Epistola di Marco Tulio Cicerone mandata al fratelo essendo raffermo consolo

consolo in Asia il secondo anno, del modo che debba tenere del governare.

Oratione di Marco Tulio Cicerone in deffensione di Marco Marcello con l'atghomento di ser Brunetto Latini.

Oratione di Giulio Cesare contro à congiurati di Catelina, e di Marco Cato contro à medesimi co' prohemi di Ser. Brunetto Latini.

Prohemio del medesimo F. Brunetto de una conparatione de' Salustio della natura di Marco Cato, e Julio Cesare.

Oratione di Catelina à suoi Cavallieri confortandogli d'esser forti nella Battaglia, e di Marco Petreo Legato à suoi Cavalieri.

Oratione senza titolo fatta à Lucio Emilio volgarizata dal Latino.

Epistola di Mſ. Francesco Petrarcha mandata à Mſ. Nicolo Acciajuoli grande Seneschalco del reame di Puglia.

Epistola di Mſ. Gio. Boccacci mandata à Mſ. Pino de Rossi confortandolo à Pacienza nello exilio.

Oratione del Philelpho fatta nel principio della sua lettura di Dante, & altre orationi senza titolo, che si stimano del medesimo.

Oratione de uno Discepolo del Philelpho in S. Reparata detta, e nel principio di Dante.

Protesto di Giovannozo Manetti exortatorio di giustitia, ai' Rettori, & Signori, e a' Collegii, e risposta al detto protesto facta per Mſ. Stefano Porchari da Roma, Capitano del popolo di Firenze, e piu orazioni, e protesti del medesimo. Alcune sensa titolo che si credono dello stesso.

Epistola di Mſ. Gio. Bochacci ad Francescho delli Bardi scritta per Istrazio in lingua Napolitana col Prohemio in Toscano.

Orazione fatta per Mſ. Lionardo d'Arezzo, quando Nicolo da Tolentino ricevette il bastone, e varie risposte del medesimo fatte à nome della Republica.

Epistole di D. Giovanni delle Celle, e di Luigi Marsili.

Comparatione fatta fra Alexandro, Hanibale, & Scipione Affricano appresso à Minos trascrita di Greco in Latino per Mſ. Giovanni Aurispa.

Vita del A. S. M. P. Dante Alighieri composta per Mſ. Gio. Bochacci.

XXVI. Pap. Amaestramenti che sono dati à dicitori extratti dalla Retorica nuova di Tullio Romano, e rechati in cierto ordine à instanza di cierti gentili huomini volghari.

Varii Capitoli d'Essempi tratti per lo piu da Val. Massimo. Incomincia il libro dal terzo capitolo del osservare giustizia con due Sonetti in pie, e una Serventese intitolata la dottrina, che diede lo Schiavo di Bary allo figlio.

Domni Johannis de Cellis Vallis-Umbrosæ, & Magistri Loysi Epistolæ.

Del transito, e morte di D. Gio. delle Celle: in fine vi sono due formule di dar la bacchetta di giustitia al Podestà.

Pistola di Mſ. Gio. Boccaccio a Mſ. Pino de Rossi copiata per Chimenti d'Amerigho di Bartholo Grassi nel 1486.

Libro di Sfera in ottava rima.

XXVII. Pap. Volgarizzamento di Palladio, e un sonetto in fine in lode del libro, e dell' Agricoltura, e l'expositione de vocaboli del Palladio, e delle misure.

PLUTEUS XLIV.

Scriptores.

Præter codices manuscriptos Hebræos, Arabicos, & Chaldæos, quos in catalogo suo recensuit eruditissimus Pater Petrus Maronita, addantur infrascripti, & numerentur singuli notis suis Saracenis, adeo ut recurrat ordo numerorum.

XXIV. Pap. Alphabeta diversarum linguarum, videlicet Hebraicæ, Chaldaicæ, Græcæ, Babylonicæ, Samaritanæ, Ægyptiacæ, Persicæ, Turcicæ, Africanæ: Item Tartarorum, Assyriorum, Indorum, Saracenorum, Armenorum, Georgianorum, Gothorum, Wandalorum, Longobardorum, Etruscorum, Romanorum, aliarumque nationum cum titulo hujusmodi in principio:

Questa opera è di Frate Domenico de' Fossi Fiorentinn Depintore negl'anni della sua eta sesanta sei, havendo perseverato nell' osservanza di Sancto Francesco anni quaranta octo, & negli anni del Signore M. D. XLV.

XXV. Pap. Il libro chiamato Teseo fatto per lo discretissimo Poëta Messere Giovanni Boccacci di Firenze con la Prefazione avanti, & argumenti in sonetto a ciascuno de libri che sono XII, ne quali si tratta degl' Amori di Teseo con Ipolita, e di Archita e Palemone con Emilia, in Rima Toscana.

XXVI. Pap. Il libro del difenditore della pacie, e tranquilita trasltatato di Francieſcho in Fiorentino, e dedicato a Luigi travalente, e ttanobile Imperadore de Romani divisato in tre dizioni, nelle quali sono trattate, & explicate le cause, per le quali è guardata, e dimora la pace civile, e la tranquillità. Marsilio Patavino è l'autore dell' opera, e il traduttore anonimo, che questa traslatò l'anno 1363.

XXVII. Pap. Il libro della Tavola vechia, e della nuova, detto altrimenti la Tavola ritonda ove si tratta degl' au Venimenti de tre cavalieri erranti, della bestia selvaggia, cioe Lancelloto, lo Principe Ghaleotto, e Mſ. Tristano figurato del Re Meciadusse di Lionis, cavata dal buon libro, cioe dalla fontana di.... L'altre storie che nella tavola si leggono, lo quale libro si è di Mſ. Viero di Guascogna dello lignaggio di Carlo Magno di Francia.

XXVIII. Membr. Salustio della congiura di Catilina con questo titolo: Prologo del Salustio Catellinaro, dove si tracta d'una congiura che Catellina gentile-huomo di Roma fece. Et poi seguita il libro di Lucano, e una parte de fatti di Fiesole, e di Catellina con Cesare, e con altri, e il comminciamento della nobile citta di Fireoze, e come disfatta fu rifatta.

XXIX. Pap. L'Allegorie ell'expofizioni del libro d'Ovidio Metamorfoseos fatte, e composte per Gio: di Bonsigniore da citta di Castello, famoso Poëta nel 1375. scritte qui nel 1460. In fine si legge: Queste alegorie fecie, e compuose il valentissimo huomo

Gio: di Bonfigniore, da citta di Castello, e cominciolle a di 20. di Marzo 1375. il di di S. Benedetto, e finille a di 30. di Novembre 1377. cioe la vigilia del gloriofo Marrire S. Aodrea. Missevi di tempo mesi 20, e un terzo. e perche egli si chiami Gio: di Bonfigniore, credo fossi un Poëta, o dottore di gran reputazione.

XXX. Pap. Vita del povero Nato del gentil sangue di Nerbona, (detto il Povero Aveduto) insieme col trattato di Calvaneo detto Ciriffo. In fine si legge l'appostillo, nota: Finito a di 8. d'Aprile 1303. per me Maestro Girolamo composto questa materia.

XXXI. Pap. Il libro della distruzione di Troia di Guido Giudice di Messina, finito da lui negli anni della Incarnazione dello Signore nel 1285. nella prima indizione, scritto a di 18. di Novembre 1393. per Amaretto (Manelli) & il di di Santo Benedetto alle undici ore a di 21. di Marzo compiuto.

PLUTEUS XLV.

Scriptores.

I. Ms. membr. Servii Honorati Grammatici in Virgilii Bucolica, Georgica & Æneidem commentarius.

II. Membr. Epistolæ ad Sanctum Paulum transmissæ a Seneca, & epitaphium Senecæ in fine.

Sequuntur adootationes quædam in Ciceronem pro Cethego, & in Salust. de bello Jugurth. cum glossis quibusdam interlinearibus script. alia manu.

Salustii Bellum Catilin. & Jugurth. cum glossis quibusdam interlinearibus.

M. T. C. Liber de senectute. De Amicitia.

Controversia Sallustii in Tullium, & oratio Ciceroois in Sallustium, & ejusdem Ciceronis in Catilinam libri IV.

III. Membr. antiq. Servii expositio in Georgicam, & Æneidos libros III. finis desideratur: in principio repetitur fragmentum libri Bucolic.

IV. Membr. antiquis. Senecæ Epistolæ LXXXVI. prævio iudice notabilium, alia manu.

Ejusdem de Clementia, & de quatuor virtutibus; & Epistolæ Senecæ ad Paulum, & Pauli ad Senecam cum epitaphio Magni Senecæ in fine.

V. Pap. Servii Honorati Grammatici insignis Commentarium in Bucolica, Georgica, & Æneidos librum primum cujus finis desideratur.

VI. Membr. Servius cui titulus est: Servius altiloqui referans arcana Maronis. Liber super Bucolicis, Georgicis, & Æneide.

In fine legitur: Hoc opus Servii finitum est per me Johannem Johannis Almanum de Suevia pro magnifico, & generoso viro Domino Johanoe Sbassa sub anno Domini M. CCCC. LXIII. die decima-octava mensis Aprilis.

VII. Membr. Servii Hooorati Grammatici clarissimi commentarium in Georgicis. & Æneide P. Maronis Virgilii poëtæ disertissimi omnium. In fine legitur:

Finiit die septima Julii M. CCCC. XXXVI. Florentiæ.

Sequitur alia manu scriptum ejusdem Servii commentarium in Bucolica Virgilii.

VIII. Impr. pap. Servii Honorati Mauri Grammatici explanatio in Bucolica, Georgica, & Æneide Maronis. Subjicitur ejusdem libellus de natura syllabarum ad Aquilinum.

In fine Georgic. Florentiæ V. Idus Januarias M CCCC LXXI.

Bernardus Cennious Aurifex omnium judicio præstantissimus, & Dominicus ejus F. egregiæ indolis adolescens expressis ante calibe chatacteribus, ac deinde fusis literis Georgica impresseruot. Petrus Cenninus Bernardi ejusdem filius quanta potuit cura & diligentia emendavit. Florentinis ingeniis nihil ardui est.

IX. Membr. Servii Grammatici super Æneide Maronis commentaria.

X. Pap. Servii Hooorati Grammatici Commentaria in Virgilium.

XI. Pap. Cassiodori epistolarum libri XII. Adjectæ sunt alia manu Sidonii Epistolæ duæ.

XII. Membr. Servii Honorati Grammatici clarissimi Commentaria in Bucolica & Georgica P. Maronis Virgilii Poetæ disertissimi omnium.

XIII. Membr. Commentarius Servii grammatici super Virgilium cum vita poetæ in principio.

In fine: Frater Johannes P. de Florentia Ordinis Heremitarum Sancti Augustini, complevit hoc opus die 22. mensis Julii anno Domini M CCCC LIII.

XIV. Membr. antiquis. Commentarius in Bucolica, & Georgica Virgilii. In fine cujus hæc leguntur: Explanatio Junii Filargirii Grammatici explicit. Deus mecum.... Ego sum in gloria, optatio mentis meæ hæc est ut ante me supra dictum est. Quicumque legeris hanc glossolam Deum pro me misero roges, ut animæ meæ apud Patrem meum veniam in cœlo merear, qui nomine sum Fætosus.

Initio legitur: In nomine Dei summi in Bucolica pauca ordinant....

Sequitur alter Commentarius in Bucolica Virgilii, sine titulo.

In fine legitur: Explicit explanatio Junii Filargirii Grammatici in Bucolica Valentiniano Bucolicon habet versus DCCCXX. finit.

Sequitur expositio in Georgicam Virgilii, initio cujus hæc habentur: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, incipit libri Geor. brevis expositio.

Desinit in secundo libro inchoato, verbo *Marcotides alba*.

Expositio Servii Grammatici in Bucolicon, & in libros Georgicon, atque Æneadum.

In fine codicis nova manu legitur: Hic Servius quem e Gallia mecum attuli pretii est aureorum largorum XV. Codex præstantissimus, & summo loco habendus, quia in eo plurima habentur, quæ non sunt in impressione Paris. 1600. apud * Nivell. sed dolendum est, quod sit exaratus ab Amanuensi quodam Latinæ, ut videtur, linguæ prorsus ignaro: sapit enim ubique locorum barbariem.

XV. Membr. antiq. Tiberi... Claudi.... Donati.... ad Tiberium Claudium Maximum Donatianum filium suum interpretationum Vir-

gilianarum Æneidos libri V. scriptus characteribus Longobardicis usque ad medietatem secundi, reliqua scripta sunt alia manu accurata quidem, sed quæ perfecte imitata non est formam characteris.

XVI. Membr. Xenophontis historia de Cyri vita a Poggio Florentino in Latinum edita ad Illustrissimum Principem Alfonsum, Aragonum Regem, scripta anno 1447. Kal. April. ut in fine. Liber Poghii Secretarii.

XVII. Membr. Sexti Julii Frontini stratagematicon, vel, ut in fine, stratagematon Rei militaris libri IV. script. VIII. Januarii MCCCCLVIIII. Neapoli.

XVIII. Pap. Publii Vegetii viri illustris Mulomedicina, sive de curatione mulorum libri III.

De curis Boum * epithima ex diversis autoribus, & alia quædam id genus curationis, alia manu.

Sophiani Græci liber de Re militari, & militaribus instrumentis ad spectatissimum virum D. Lellium de Valle, quem librum cum ipse sine titulo reperisset, & pluribus locis deficientem, e Græco in Latinum vertit, ut in præfatione fatetur (alia manu.)

XIX. Membr. Publii Vegetii Renati viri illustris artis mulo-medicinæ libri IV.

Subjicitur eadem manu caput de suprossibus, quæ fiunt in cruribus equorum.

In fine curationes quædam morborum quibus equi subjacent, alia manu Italice.

XX. Mf. membr. Flavii Vegetii Renati viri illustris libri IV. de re militari ad Theodosium Felicem Imperatorem iterum emendati ab. . . . ad Regem.

Frontini de Re militari libri IV.

XXI. Membr. Flavii Vegetii Romani Renati viri illustris de Re militari ad Theodosium Felicem Imperatorem libri IV. emendati ab.... ad latus præfationis legitur adnotatum: Hoc procemium non est Vegetii, sed correctoris boni, ut arbitror viri, sed indiserti.

Frontini de Re militari libri IV. in fine legitur: Silvester Pisanus Palmierorum sanguine natus scripsit.

XXII. Mf. membr. Historiæ Xenophontis de Cyri vita a Poggio Florentino viro eloquentissimo in Latinum editæ libri VI.

XXIII. Membr. vetustissimus. Gaii Sollii Apollinaris Sidonii Epistolarum libri VII. post Epistolam quintam libri primi sequuntur ejusdem Panegyrici.

Fragmentum antiquissimum de computo Lunari; primum caput quod legi potest, est de adjectionibus solis.

XXIV. Membr. Liber XIV. Epistolarum moralium Annæi Senecæ, & ejusdem de remediis fortuitorum.

XXV. Pap. Senecæ Epistolæ ad Paulum, & ad Lucilium Epistolæ LXXXVI. finis ultimæ deest.

Sequitur Pagina in qua est fragmentum de vita beata. De beneficiis libri VII. quorum primus cum principio secundi desiderantur. Sequitur principium libri ejusdem Senecæ de Clementia.

XXVI. Membr. antiq. Gaii Sollii Apollinaris Sidonii Epistolarum libri IX. cum quibusdam ejusdem panegyricis in fine, & Eusenii versus ad Diabolum, & Epistola Regis Avarorum directa ad Imperatorem Romanum. De Egircio flumine, & de funere suo ad civitatem Andecavam.

Subjiciuntur Anonymi Epistolæ quædam sine principio, & Epistolæ Senecæ ad Paulum.

XXVII. Membr. Commentarium Servii Grammatici in Virgilium.

XXVIII. Pap. Volsci Privernatis Interpretatio primi, & secundi libri Ovidii de Fastis. Finis deesse videtur.

XXIX. Pap. Senecæ Epistolæ ad Paulum, & ejusdem Epistolæ ad Lucilium sine titulis.

XXX. Pap. Senecæ Magistri Neronis Imperatoris Epistolæ ad Paulum, & Pauli ad Senecam, & Epistolæ morales ad Lucilium CXXIII.

De Remediis fortuitorum malorum, scriptus est hic codex varia manu.

XXXI. Membr. Liber Epistolarum moralissimi Senecæ ad Lucilium libri XXIV. Codex nitidissima manu scriptus usque ad Epistolam 68. Quæ sequuntur, transcripsit manus non inelegans.

XXXII. Membr. L. Annæi Senecæ ad Lucilium Epistolarum libri XXII. in fine legitur: Ego Antonius Marii filius Florentinus civis absolvi Florentiæ X. Kal. Jun. anno Domini MCCCCXXVI.

Epistolæ Senecæ Neronis Imperat. Magistri ad Paulum Apostolum, & Pauli Apostoli ad Senecam, cum vita & epitaphio Senecæ.

XXXIII. Membr. Lucii Annæi Senecæ Epistolæ CXXV. ad Lucilium.

Liber scriptus Florentiæ manu Gherardi Johannis del Ciriago, de anno M. CCCC. LVIII. pro Johanne Cosme de Medicis, optimo & primario cive Florentino.

Sequuntur Sententiæ Procerum Romanorum, quas Tullius in libro de Republica introducit, & Epistolæ Senecæ ad Paulum, & Pauli ad Senecam.

PLUTEUS XLVI.

Scriptores.

I. Mf. membr. Francisci Barbari de re uxoria ad Laurentium Medicem, in fine leguntur Epistola Poggii ad Guarinum Veronensem, & Epistola Pauli Vergerii ad Nicol. Leon. Physicum.

II. Membr. Raphaëlis Brandolini junioris Lippi de laudibus Cosmi Medici ad Leon. X. Pontif. Max. & Patriæ P. in DD. Cosmi, & Damiani Martyrum celebritate habita V. Kal. Octobr. M. D. XV.

Jacobi Poggii ad Laurentium Medicem contra detractores.

III. Membr. Ad magnanimum & illustrem Heroa Sigismundum Pandulphum Malatestam, splendidissimum Ariminensium Regem, ac Imperatorem semper invictum, Roberti Valturii rei militaris volumina, seu lib. XII. quibus subjiciuntur carmen Basinii Parmensis Poëtæ clarissimi, Epistolæ anonymi II. Epistola Valturii ad illustrissimum & excellentissimum D. Machomet Bei magnum Admiratum, & Sultanum Turcorum pro illustri ac magnifico P. & Domino Sigismundo Malatesta cum li-

brorum rei hujus militaris, ac Mathæi Pasti Veronensis transmissione. Marii Philelphi Poëtæ Laureati carmen ad Robertum Valturium. Marci Arminensis Poëtæ inclyti carmen ad cl. utriusque linguæ virum Robertum, & Dominici Fusci Arminensis Vatis Apollinei carmen ad Robertum.

IV. Membr. Epistolæ Magistri Petri Blesensis Bathoniensis Archidiaconi, quarum prima vicem prologi continet ad Henricum illustrissimum Anglorum Regem, omnes nº. CCXXIII.

Ejusdem oppositiones contra perfidiam Judæorum.

V. Impr. pap. M. Fabii Quintiliani Institutiones Oratoriæ libris XII. ad Victorium Marcellum cum adnotationibus quibusdam, & emendationibus M. S. manu Ang. Politiani.

In principio: Angeli Politiani, & amicorum; impr. Mediolani anno a Natali Christi 1476.

VI. Mſ membr. M. Fabii Quintiliani ad Victorium Marcellum de institutione Oratoria libri XII.

In principio, index librorum & capitum.

In fine, Epistola Campani Francisco Piccolomineo Cardinali Senensi de Quintiliano.

Franciscus Saſſettus Thomæ filius civis Florentini faciendum curavit.

VII. Mſ membr. antiqᵘˢ. M. Fabii Quintiliani ad Tryphonem institutiones Oratoriæ lib. XII.

In principio, Wernharius Episcopus dedit Sanctæ Mariæ Ecclesiæ Argonensis, & in subsequenti memoria legitur annus MCCCLXXII. quo jampridem librum scriptum fuisse clare constat.

VIII. Membr. Marci Fabii Quintiliani institutionum Oratoriarum ad Victorium Marcellum libri XII.

Deest in principio Epistola ad Tryphonem.

IX. pap. M. Fabii Quintiliani institutiones Oratoriæ ad Vict. Marc. cum indice rubricarum, & summariis librorum in principio.

In fine: Vespasianus D. Manni de Tuderto mihi scripsi sub ann. Domini MCCCCXVIII.

X. Pap. M. Fabii Quintiliani institut. Orator. ad Victorinum Marcellum cum Epistola ad Tryphonem.

In fine legitur pro Ducatis octo.

XI. Membr. M. Fabii Quintiliani de institutione Oratoria ad Marcellum Victorium Eq. Rom. libri XII.

XII. Membr. M. Fabii Quintiliani de institutione Oratoria ad Victorium Marcellum lib. XII. Scriptus die XIII. Martii MCCCCLXXVI.

Liber Laur. & Johannis Petri Francisci de Medicis.

XIII. Membr. M. Fabii Quintiliani institutionis Oratoriæ lib. XII. sine Epistola in principio ad Tryphonem.

Liber Petri de Medicis Cos. filii.

XIV. Membr. Liber Ruralium commodorum a Petro de Crescentiis cive Bononiensi compilatus præviis duabus Epistolis, prima ad Fr. Aymericum Magistrum Gentile Ordin. Fratr. Prædicatorum, altera ad Serenissimum Regem Karolum, & tabula.

XV. Membr. Liber Ruralium commodorum a P. de Cresc. Civ. Bonon. compilatus ad honorem Dei omnipotentis, & Ser. Regis Karoli, & ad utilitatem omnium, cum Epistolis & tabula in principio, ut in præcedenti.

Epistola S. Bernardi ad Raymundum.

In fine, Philippi F. Ugolini, eadem manu, qua liber exscriptus est.

XVI. Pap. Raphaelis enarrationes in Persii Satyras ad clarissimum Patriæ parentem Laurentium Medicem.

Liber Antonii Petrei.

PLUTEUS XLVII.

SCRIPTORES.

I. Membr. Prisciani Cæsariensis Grammatici Juliano Consuli, ac Patritio de octo partibus orationis libri XVIII.

Ejusdem liber de XII. Canonibus.

De accentibus.

De ponderibus & mensuris.

De præexercitamentis Rhetoricæ ex Hermogene.

De versibus comicis.

De metris Terentii.

Liber Declinationum.

II. Membr. Prisciani . . . . . Cæsariensis Grammatici de octo partibus orationis libri XVI. ad Julianum Coss. & Patritium.

III. Membr. antiq. Ars Prisciani Viri eloquentissimi Grammatici Cæsariensis ad Julianum Cos. & Patr. libris XVI.

IV. Membr. antiq. Prisciani Grammatici de octo partibus orationis lib. XVI.

De accentibus ejusdem.

Liber Francisci Saſſeti Th. filii.

V. Membr. antiqᵘˢ. Ars Prisciani Viri eloquentissimi Grammatici Cæsariensis lib. XVII.

VI. Memb. Prisciani de constructione lib. II.

In fine nova manu suppl. finis deest.

VII. Membr. Prisciani Viri eloquentissimi Grammatici Cæsar. de constructione libri II.

Solet appellari Priscianus minor. Suppletus in principio nova manu, & finis desideratur.

VIII. Pap. Prisciani Cæsariensis Grammatici liber de accentu & de metris Comicorum.

Marii Sergii centimetrum ad Albinum.

Annonymi de desinentibus Græce.

Maximi Victorini commentarium de ratione metrorum.

Metrorii Maximi de arte metrica.

Servii Honorati Grammatici ad Aquilinum ars metrica.

Marii Sergii centimetrum.

Grammatica incerti authoris.

Bedæ de arte metrica.

Grammaticus antiquus ad Episc. quemdam nomine Ademarum Felicianum cum rythmo in fine. Vide pluteo nº. 5. post Bedam in Donatum.

Serviolus de primis Syllabis.

De XXVII. Boëtii de carminum varietatibus.

Codex hic varia manu exaratus est.

IX. Membr. antiq. Institutio Prisciani de arte Grammatica Juliano Consuli, ac Patritio libris XXI.

X. membr. Ars Prisciani Viri disertissimi Grammatici Doctoris urbis Romæ libris XVI. Juliano Consuli ac Patricio.

XI. Pap. Prisciani Grammatica Juliano Consuli

fuli ac Patricio libris XVI. cum scholiis quibusdam, & glossis interlin. In fine libri XIV. legitur: Artis Prisciani Cæsariensis Viri eloquentissimi Grammatici urbis Romæ Constantinopolitanæ Doctoris mei liber, &c.

Liber Petri de Medicis Cosmi filii.

XIII. Membr. nitid. Plutarchi oratio de discernendo ab amico adulatore, Latine reddita ab Joan. Baptista Boninsignio Florentino ad Reverendissimum in Christo Patrem, & Dominum D. Johannem S. Mariæ in Domnica Diac. Card. de Medicis Bonon. Legatum integerrimum.

XIV. Pap. Polyæni consilia Imperatoria, quæ stratagemata dicuntur a Petro Angelio Bargæo Latinitate donata: in quibus non solum facta, sed etiam dicta Virorum illustrium referuntur, ad illustrissimum atque excellentissimum Florentiæ Ducem, Hetruriæque Principem præstantissimum Cosmum Medicem libris VIII.

XV. Pap. Pomp. Læti in Varronem, de lingua Latina commentariolus, finis deesse videtur.

Guarini Veronensis commentariola in Persium, scripta alia manu.

XVI. Pap. Plutarchi Apophthegmata ad Trajanum Cæsarem Latine reddita ab......

XVII. Membr. Poggii invectiva in Philosophum, & alia in N. Perottum.

Timothei Mafæi Veronensis Canonici Regularis in magnificentiæ Cosmi Medicei Florentini detractores libellus in forma dialogi.

Interpretatio orationis Isocratis, Laurentii Lippi ad Cosmum Medicem, alia manu.

Petri Delphini Veneti Generalis Camaldulensis, oratio ad Leonem X. Pont. Max. Scriptus liber Florentiæ die XIII. Martii MDXIII.

XVIII. Membr. antiq. Prisciani Grammatici partitiones verUum Æneidos principalium. Viri disertissimi opus quoddam ad pueros instituendos de primis versibus Virgilii.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XIX. Membr. Poggii Florentini varia, videlicet:

In avaritiam ad Franciscum Barbarum.

De vera nobilitate ad R. P. D. Card. Cumanum.

De infelicitate Principum ad Thomam de Serezano.

An seni sit uxor ducenda ad Cosmum de Medicis.

Contra Hippocritas ad Franciscum Aretinum V. J. D.

XX. Membr. Poggii Epistolæ familiares CXVIIL inter quas invectivæ quædam, & orationes ejusdem.

XXI. Membr. Philippi Redditi exhortatio ad Petrum Medicem in Magnanimi sui parentis imitationem, & Epistolæ Angelo Politiano, Jacobo Salviato, Laurentio Medici, Braccio Martello, Bernardo Oricellario.

XXII. Pap. Poggii Florentini ad Carolum Aretinum Laurentii Medicis laudatio.

XXIII. Membr. Palladii Rutilii Tauri Emiliani Viri illustris opus agriculturæ.

XXIV. Membr. Palladius de agricultura, suppleta est in fine nova manu pars libri XIII. & liber XIV. de insitione ad Pasiphilum Virum doctissimum.

A XXV. Membr. Phalaridis Epistolæ, Francisco Aretino interprete ad Malatestam Novellum, quibus subjiciuntur aliæ quatuor ejusdem nuper inventæ, & ab eodem Aretino dicatæ Alphonso Aragonum Regi.

Mithridatis collectio Epistolarum Bruti interprete Benutio ad Nicolaum Papam IV.

XXVI. Membr. Liber Prisciani de constructione.

XXVII. Membr. Prisciani lectoriæ artis libri II.

Liber Colucii Pierii de Stignano Cancell. Flor.

B XXVIII. Membr. antiq. Prisciani Viri disertissimi Grammatici de constructione, sive de ordinatione partium inter se, libri II.

In principio legitur: Flavius Lucilius Theodorus disertissimus Vir memorialis Sacri Scrinii Epistolarum, & adjutor Viri Marci Quæstoris sacri Palatii, scripsi manu mea artem Prisciani Viri disertissimi Grammatici Doctoris mei in urbe Roma Constantinopoli die V. Kal. Martias Mavortio Vicario PP.

XXIX. Membr. antiq. Artis Prisciani Viri disertissimi Grammatici Doctoris in urbis Romæ Constantinopolitanæ libri XVI. cum scholiis quibusdam, & gloss. interlin. Suppletus est hic codex nova manu pluribus in locis.

C XXX. Membr. antiq. Ars Prisciani Viri eloquentissimi Grammatici Cæsariensis lib. XVI.

XXXI. Membr. Plinii secundi Epistolarum familiarium libri VII.

P. Rutilii Lupi Schemata Dianoeas, ex Græco Versa a Gorgia.

Romani Aquilæ figuræ Sententiarum.

Petronii Arbitri Satyricon.

XXXII. Membr. Plinii secundi Epistolarum familiarum libri VII.

Gaii Plinii secundi Oratoris facundissimi de Viris illustribus liber.

XXXIII. Membr. antiq. Palladii Rutilii Tauri Æmiliani Viri illustris opus agriculturæ.

D XXXIV. Membr. Gaii Plinii secundi Veronensis Oratoris Epistolarum libri VIII. cum præfatione incerti, alia manu, quæ incipit, Plinii duo fortasse noscuntur.

XXXV. Membr. Orationes variæ ex Historicis, atque Poetis desumtæ, videlicet ex Livio, Curtio, Salustio.

Sequuntur Epistolæ Gasparini Pergameni.

Ejusdem exordia Epistolarum.

Sequuntur orationes ex Poetis, videlicet Virgilio, Lucano, Ovidio, cum tabula in fine.

Franciscus Saffettus Thomæ filius Florentinus civis faciendum curavit.

E XXXVI. Membr. antiq^mus. Gaii Plinii Cæcilii secundi Epistolarum libri IX. finis deest.

Videtur scriptus eadem manu, ac Cornelii Taciti libri V. quos Leo X. P. M. nuper in Germania inventos magno precio redemit.

XXXVII. Memb. Plinii Epistolarum libri V. finis desideratur. Definit in Epistola octava libri V. quæ est ad Capitonem.

PLUTEUS XLVIII.

Scriptores.

I. Ms. membr. ant. Nonii Marcelli Peripatetici Tiburticensis de compendiosa doctrina

per literas ad filium a pag. 94. ad 199. nova manu suppletus est.

In principio legitur : Mei Bartholomæi Thoti de Filiacchis de Pistorio 1508. & in fine : Arboro de Philiachi Chiamati Thoti da Pistoia.

II. Membr. Nonii Marcelli Peripatetici Tiburticensis compendiosa doctrina ad filium.

III. Membr. Nonius Marcellus (lib. Pet. de Med.)

IV. Membr. Nonii Marcelli Tiburtini opera.

V. Membr. Nonii Marcelli Peripatetici Tiburticensis compendiosa doctrina ad filium. Finis desideratur.

VI. Membr. M. T. Cic. varia, videlicet: Liber de re militari.

De essentia mundi, sive Timæo Plat. imperf.

Contra Marcum Antonium post bella civilia Cæsaris, & Pompeii, Philippicarum invectivarum lib. XIII.

In Catilinam IV. Sallustii in Ciceronem, & Ciceronis in Sallust. In Vatinium, & aliæ orationes : ultima est pro Dejoraro.

De laudibus Philippi Mariæ Mediolani Ducis orationes II. & ad Regem Aragoniæ I.

Gasparini Barzizii ad Regem Cypri orationes II.

VII. Pap. M. T. C. Orationes quædam, quarum prima pro M. Marcello, ultima pro M. Celio.

VIII. Mſ. membr. Marci Tullii Ciceronis Oratoris clarissimi orationes, prima pro Imperatore deligendo, ultima pro Roscio comœdo.

IX. Membr. Marci Tullii Ciceronis orationes XXXIX. prima de Lege Manilia, ultima pro L. Flacco.

X. Membr. M. T. Cic. orationes, prima pro Sexto Roscio, ultima pro L. Flacco. Cod. scriptus anno 1415.

XI. Membr. M. Tullii Ciceronis orationes, prima de Imperatore deligendo, ultima pro Aulo Cluentio.

XII. Membr. nitid. M. T. Ciceronis orationes sine titulis, prima excepta quæ est pro Q. Ligario, & de natura Deorum.

XIII. Membr. M. T. Cic. orationes sine titulis, præter eam quæ est pro Aulo Licinio.

XIV. Membr. nitid. Marci Tullii Ciceronis clarissimi Oratoris orationes in Verrem.

XV. Pap. Marci Tullii Ciceronis Rhetoricæ novæ ad Herennium libri IV. Præmittuntur oratio pro M. Marcello, & libellus de Oratoribus.

XVI. Membr. M. Tullii Ciceronis invectivarum in Catilinam libri IV.

XVII. Pap. M. Tullii Ciceronis Philippicarum libri XII.

XVIII. Mixto. Ciceronis orationes quædam, prima pro M. Marcello, ultima pro L. Muræna incompleta.

Sequuntur Missæ, Pro mortalitate vitanda, de quinque Plagis, & de Visitatione B. M. V.

XIX. Mixto. Ciceronis Orationes quædam sine titulo : prima pro M. Marcello.

XX. Membr. Ciceronis Orationes quædam sine titulo : prima de Imperatore deligendo, ultima in Vatinium.

Liber Laurentii, & Joann. Petri Franc. de Medicis.

XXI. Membr. M. Tullii Ciceronis Orationes XVIII. prima de Magni Pompei laudibus : ultima de reditu suo.

XXII. Membr. M. Tullii Ciceronis Philippicæ XIV. & in Catilinam IV.

In Fine legitur, scripsit Poggius Romæ.

XXIII. Membr. Ciceronis Orationes sine titulis : prima est de deligendo Imperatore ; initio, & in fine nova manu suppl.

XXIV. Membr. M. T. C. Orationes quarum prima pro Sexto Roscio : ultima pro M. Fontejo, in fine Epitaph. Ciceronis.

XXV. Membr. ant. M. T. Ciceronis Orationes ; prima pro Q. Ligario : ultima Philippica XII. Suppletus nova manu circa finem.

XXVI. Pap. M. T. Ciceronis Orationes, prima pro A. Cecinna : ultima pro Sexto Roscio. Codex scriptus varia manu.

XXVII. Membr. M. T. Ciceronis in Verrem libri VII. Liber Laur. ac Joann. Petri Francisci de Medicis.

XXVIII. Membr. M. Tullii Ciceronis Orationum in M. Antonium libri XIII.

XXIX. Membr. M. Tullii Ciceronis in C. Verrem libri VII.

XXX. Mſc. pap. Epicteti Philosophi Enchiridium Nicolao Perotto interprete ad Nicolaum V. Pont. Max.

Initio legitur Antonii Petri Canonici Flor.

In fine Joannes Franciscus Martius Geminianensis hunc libellum Petro Rodulfio adolescenti nobili, ac benefactori suo singularissimo dono dedit.

XXXI. Membr. Nicolai Tignosii Fulginatis Opusculum in illos qui sua in Aristotel. commentaria criminantur ad Cosmum Medicem.

XXXII. Membr. Ciceronis Philippicarum libri XIII. manu Antonii Johannis de Medicis.

In fine est compositio aquæ, quæ mater balsami appellatur.

XXXIII. Pap. M. T. Ciceronis Philippicarum in M. Antonium lib. XIII.

XXXIV. Membr. M. T. Ciceronis Philippicarum libri sine titulo.

XXXV. Membr. M. T. Cicer. Philippicarum libri XIII. Gherardus Cesarius Civis Flor. scripsit pro Joann. Cosmæ de Medicis optimo Cive Flor. de anno Domini 1456. de mense Julii. Liber Petri de Medicis Cosmi fil.

XXXVI. Membr. M. Tullii Clarissimi Oratoris, Philippicarum liber scriptus a Leonardo Joann. de Colle Florentiæ.

XXXVII. Membr. M. T. C. in M. Antonium Philippica decima-quarta.

PLUTEUS XLIX.

SCRIPTORES.

I. Mſc. Membr. orn. M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad familiares libri XVIII.

II. Mſc. membr. M. Ciceronis Epistolarum libri XVI.

III. Membr. M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad P. Lentulum Imperatorem, & cæteros libri XVI.

IV. Membr. M. T. Ciceronis Epistolarum libri sine titulo, varia manu descripti. Liber olim Bartholomæi Panciatichi.

V. Membr. nitid. M. T Ciceronis Epistolarum libri : ultimam Epistolam puto transpo-

fitam: ideoque suo loco legendam.

VI. Membr. nitid. M Tullii Ciceronis Epistolarum libri XVI. In fine legitur : Antonius Marius Florentinus transcripsit Florentiæ 3. id. Novembris anno Domini 1420. indictione quatuordecima.

VII. Membr. Epistolarum M. Tullii Ciceronis libri XVI.

VIII. Membr. antiquissimus. M. Tullii Ciceronis Epistolarum libri xvi.

In lib. octavo ad M. Cœlium transpositam paginarum decutiam loco suo reponendam optime advertit Angelus Politianus Miscell. cap. xxv. Ibi quoque antiquissimum codicem appellat, & ex eodem descriptum esse volu- B men vii. hujus plutei asserit.

IX. Pap. M. Tullii Ciceronis Epistolarum libri xvi. Francisci Petrarchæ manu, ut aiunt, exarati.

X. Membr. M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad Lentulum, & cæteros libri xvi.

XI. Papyr. Ciceronis Epistnlarum ad familiares libri xvi. sine titulis. Liber Benedicti Varchii.

XII. Membr. M. Tullii Ciceronis Epistolarum familiarium libri xvi.

XIII. Membr. Ciceronis Epistolæ familiares libris xvi.

XIV. Impr. pap. Marci Tullii Ciceronis C Epistolarum familiarium libri xvi. Subjicitur Epistola C. Fabricii, & Æmilii Coss. RR. super proditione ad Regem Pyrrhum.

Impress. anno 1476. Liber Laurentii Presbyteri Francisci filii & suorum: hujus fortasse sunt glossæ quædam & emendationes manuscriptæ in margine libri.

XV. Membr. Marci Tullii Ciceronis Epistolarum libri XVI.

XVI. Membr. Marci Tullii Ciceronis Epistolarum libri xvii. varia manu exarati : definit in tertiam Epistolam libri septimi ad Cæsarem Imperatorem.

XVII. Pap. Ciceronis Epistolæ familiares D libris xv. deest prima Epiltola. Subjiciuntur Epistolæ C. Fabricii, & Æmilii Coss. RR. ad Pyrrhum Regem e Plinio II. Epistola quæ extra volumen reperitur. Epistolæ duæ Phalaridis, prima Niocli, altera ad filias Stesichori, & qua de caussa Cicero sæpius scripserat ad Lentulum.

In fine legitur : Iste liber est mei Petri Francisci Proavi cognomine Nigri cujus initium, & finem e maou propria imposui 1468.

XVIII. Pap. antiq. M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad Brutum, & Q. Fratrem libri III. & Epistola ad Octavianum. Sequuntur

M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad Atti- E cum libri xvi. In fine, hic liber est Colucii Pierii de Stignano, post Donatus Acciajolus emit a Donato Aretino Leonardi filio.

Ferunt has Epistolas manu Fr. Petrarchæ exaratas, finis deest.

XIX. Pap. M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad Brutum, & Quintum Fratrem & ad Atticum libri xvi.

XX. Membr. M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad Atticum libri xxi.

XXI. Membr. M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad Brutum, & Q. Fratrem, & Epistola ad Octavianum Aug. & ad Atticum Epistolarum libri xvi. omnes libri xxi. ut supra n. xx. Liber Perri de Med. Cos. fil.

XXII. Membr. Marci Tullii Ciceronis Epistolarum ad Brutum & Q. Fr. ad Octavianum & ad Atticum.

Seqnitur Somnium Scipionis, & descriptio divinæ Legis e lib. 3. de R. P. ejusdem Cic. & ex Hortensio : in fine Hexastichon C. Jul. Cæs.

Franciscus Sassettus Thomæ fil. Flor. Civis fac. cur.

XXIII. Membr. nitid. M. T. Ciceronis Epistolarum ad T. Pomponium Atticum, & cæteros libri xxi. scripti eadem manu, qua tertius codex hujus plutei.

XXIV. Membr. M. Tullii Ciceronis Epistolarum ad M. Brutum, & Q. Fr. Epistola Octaviani, & ad Atticum.

Liber Poggii Secretarii Apostolici olim fuit, sed nunc D. Benedicti Martinozi Equitis aurati.

PLUTEUS L.

Scriptores.

I. Membr. M. T. Ciceronis Rhetoricorum ad Herennium libri quatuor.

Ejusdem Rhetoricorum veterum libri II. Liber Francisci Sasserti Thomæ fil. Civis Flor.

II. Membr. Marci Tullii Ciceronis Rhetoricorum ad Herennium lib. IV. Ejusdem Rhetoricorum veterum lib. II.

III. Pap. Ciceronis Rhetoricorum ad Herennium libri IV.

Ejusdem officiorum libri III. Omnes sine titulo, & cum glossis quibusdam interlinear. Ultima pagina habet vitam Ciceronis alia manu scriptam.

IV. Membr. M. Tullii Ciceronis Orator, & Brutus.

Asconii Pediani adnotationes in Orationes Ciceronis.

V. Membr. Ciceronis Rhetoricorum ad Herennium libri IV. sine titulis.

VI. Membr. Ciceronis Tusculanarum libri sine titulis.

VII. Membr. antiq. M. Tullii Ciceronis Rhetoricorum veterum libri II. & ad Herennium Rhetoricæ novæ libri IV. cum gloss. quibusdam.

VIII. Membr. ant. M. Tullii ac Rhetoricorum veterum lib. II. & Rhetoricorum ad Herennium libri IV.

IX. Pap. Ciceronis Rhetoricorum veterum libri II. sine titulo.

X. Membr. antiq. Ciceronis Rhetoricorum veterum libri II. & ad Herennium libri IV. & Topica cum scholiis & gloss. interl.

Sequitur fragmentum quoddam Rhetoricorum sine nomine.

XI. Membr. Ciceronis Rhetoricorum veterum libri (*sine titul.*) II.

XII. Membr. antiq. Ciceronis Rhetoricorum veterum libri II.

Sequitur Fragmentum quoddam Rhetoricum in fine cujus adnotatum est manu Philelphi ἡ βίβλος αὕτη φραγκίσκου τοῦ φιλέλφου ἐστι, ἐστι δὲ καὶ αὐτοῦ.

Fabii Laurentii Marci Victorini explanationum in libris Ciceronis Rhetoricorum libri II.

In fine : Præsens codex continens artem Veterum Rhetoricorum M. Tul. Ciceronis, &

Laurentium M. Victorinum commemoratorem: est Francisci Philelphi φραγκίσκου τοῦ φιλέλφου.

XXIII. Pap. M. Tullii Ciceronis Rhetoricorum contra Hermagoram lib. II.

XIX. Impr. Pap. M. T. Ciceronis ad Q. Fratrem de Oratore libri III.

Ejusdem Brutus & Orator, vel de perfectissimo genere dicendi cum glossis quibusdam marginalibus Mſ.

Impr. anno Christi MCCCCLXIX. die XII. mensis Januatii, Romæ, in domo magnifici Viri Petri de Maximo.

XX. Membr. antiq. M. T. Ciceronis veteris Rhetoricæ libri II. & novæ Rhetoricæ libri II. quod deerat in fine nova manu suppletum fuit.

XXI. Membr. Marci Tullii Ciceronis Oratoris clarissimi Rhetoricorum ad Herennium libri IV. & veteris Rhetoricæ libri II.

XXII. membr. M. Tullii Ciceronis inventionum Rhetoricæ libri II. Subjiciuntur Rhetorica quædam, sine nomine & fine.

XVIII. Membr. M. Tullii Ciceronis Brutus, & Orator script. anno 1423.

XIX. Membr. M. Tullii Cic. clarissimi Oratoris, Oratot ad Brutum amicissimum suum, Brutus, oratoriæ partitiones, & Topica ad C. Trebatium.

XX. Membr. antiq. Marci Tullii Ciceronis Rhetoricorum libri II. & ad Herennium Rhetoricæ libri IV. cum schol. & glossis interlinearibus.

XXI. Membr. antiq. Marci Tullii Ciceronis Rhetoricorum libri II.

Leonardi Aretini Isagogica ad Galeotum Ricasolanum, scripta alia manu.

XXII. Membr. M. Tullii Ciceronis Orator ad Brutum.

Ejusdem Brutus.

Rhetoricorum contra Hermagoram lib. II.

De paritionibus ad Ciceronem filium.

Topicorum liber ad C. Trebatium, script. anno 1461.

XXXIII. Membr. antiq. Ciceronis Rhetoricorum contra Hermagoram libri II. sine titulo.

XXIV. Pap. Ciceronis Tusculanarum quæstion. sine titulis libri V.

XXV. Membr. M. Tul. Ciceronis Orator & Brutus.

XXVI. Membr. antiq. M. Tull. Cic. Rhetoricorum de inventione libri II. & ad Herennium libri VI.

De topicis differentiis, sine titulo & fine.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XXVII. Membr. M. Tull. Cicer. Rhetoricorum veterum, sive de inventione libri II. cum commentario Fabii Lauri Marii Victorini.

Ejusdem officiorum libri III.

Tusculanarum quæst. libri V.

De natura Deorum libri III.

M. Fabii Quintiliani institutionum Orator. libri XII. sine titulo, & literis initialibus capitum, atque librorum, deest principium & finis.

XXVIII. Membr. M. T. Ciceronis Rhetoricorum ad Gaium Herennium libri IV.

XXIX. Membr. Marci Tullii Ciceronis de inventione libri II.

Ejusdem novæ Rhetoricæ ad Herennium libri IV.

XXX. Membr. M. T. Ciceronis ad Herennium Rhetoricorum libri IV. cum fragmento libri secundi Rhetoricorum veterum in principio, finis desideratur, & pars libri IV. nova manu suppleta est.

XXXI. Membr. M. T. Ciceronis de Oratore libri III.

Paradoxa, Brutus & Orator. script. manu Poggii, Martini Papæ V. Secretarii.

XXXII. Membr. M. T. Ciceronis de Oratore libri III. scriptus anno 1425. Cosmæ Medices.

In fine legitur: Jacobus Curlus Januensis Romæ absolvit XVI. Kal. Octobris; absolvit Cosmæ de Medicis.

XXXIII. Membr. Ciceronis de Oratore libri tres sine titulo.

Fragmentum Oratoris ad Brutum.

Topica ad C. Trebatium.

Partitiones Oratoriæ, & de petitione consulatus.

XXXIV. Pap. M. Tullii Ciceronis Rhetoricorum ad Herennium libri IV.

XXXV. Memb. Ciceronis de Oratore libri sine titulo III.

XXXVI. Membr. nitid. M. T. C. Orator. Brutus. De partitione oratoria ad M. Filium, & Topica ad C. Trebatium.

XXXVII. Pap. Ciceronis de Oratore libri sine titulo III.

Liber Benedicti Varchii.

XXXVIII. Membr. Marci T. C. de Oratore ad Q. Fratrem libri III. Orator, Brutus, Partitiones, & Topica.

XXXIX. Impressus pap. M. T. Ciceronis Oratoris clarissimi Rhetoricæ veteris libri II. Rhetoricorum novorum ad Herennium libri IV. Codex impressus per Mag. Philippum quondam Petri, in Venetiis ducante Johanne Moxenico inclito duce MCCCCLXXVIII. die ultimo Februarii.

XL. Mixt. M. T. Ciceronis Rhetorica script. varia manu.

XLI. Pap. M. T. Ciceronis liber Rhetoricorum.

XLII. Membr. Marci Tullii Ciceronis de Oratore libri IV.

XLIII. Membr. antiq. M. Tullii Ciceron. Rhetoricorum libri VI. cum glossis quibusdam. Codex script. varia manu.

XLIV. Mſ. membr. antiq. M. Tullii Ciceronis de inventione libri II.

Sequitur fragmentum Rhetoricum sine nomine, ut n°. 17.

Ejusdem Ciceronis ad Herennium Rhetoricorum libri IV.

XLV. Membr. antiquis. M. Tullii Ciceronis Rhetoricorum libri II. cum scholiis quibusdam, & glossis interlinearibus.

Fabii Laurentii Marii Victorini explanationes in eosdem libros Rhetoricorum cum tabulis.

M. Tullii Ciceronis Lælius vel de amicitia.

Ejusdem de senectute; controversia in Sallustium, & hujus in Ciceronem. Invectivarum in Catilinam libri IV.

Oratio pro M. Marcello, & oratio pro Q. Ligario. Finis desideratur.

XLVI. Membr. M. T. C. de oratore ad Q. Fratrem libri IV. suppl. foliis chartaceis in

in fine cum summario librorum in principio. Liber Abbatiæ Settimi Flor. Diœcef.

XLVII. Memb. Marci Tullii Ciceronis ad Herennium libri IV.

Inventionum Rhetoricarum libri II.

De oratore libri III.

De Generibus oratorum, & de officiis ad M. Ciceronem filium suum cum scholiis & glossis interlinearibus.

PLUTEUS LI.

SCRIPTORES.

I. Memb. Marci Catonis de Re Rustica cap. CLXX.

M. Terentii Varronis de Agricultura ad Fundaniam uxorem.

Exhortationes trium Philosophorum, videlicet Aeschinis, Demadis, atque Demosthenis alia manu.

II. Membr. M. Catonis de Re Rustica cum fragmento rubricarum a principio.

M. Varronis rerum Rusticarum de Agricultura.

III. Membr. M. Terentii Vatonis rerum Rusticarum de Agricultura.

IV. Pap. Varronis rerum Rusticarum de Agricultura: desiderantur in fine non pauca.

V. Membr. M. Terentii Varronis de lingua Latina, de disciplina originum verborum ad Ciceronem libri V. posteriores: incipit a quinto.

Excerpta ex libris Pompeii Festi de significatione verborum juxta ordinem alphab. desinit in litera N. verbo, *nequicquam*. Scriptus anno 1417.

VI. Pap. M. Terentii Varronis de lingua Latina, de disciplina originum verborum ad Ciceronem libri sine titulo.

VII. Membr. M. Terentii Varronis de lingua Latina, de disciplina originum verborum ad Ciceronem libri V.

In fine: absolvi ego Dominicus Christophori 1456. 17. Kal. Maias Florentiæ. Liber Petri de Medicis Cos. filii.

VIII. Membran. antiquissimus. Macrobii Theodosii viri illustrissimi Saturnaliorum, sive conviviorum libri.

IX. Membr. Macrobii Theodosii viri cl. & illustris Conviviorum, sive Saturnal. libri III.

Apuleii Platonici Philosophi Madaurensis, de Deo Socratis.

X. Antiquissimus. M. Terentii Varronis de lingua Latina, de disciplina originum verborum ad Ciceronem.

M. T. Cic... pro Aulo Cluentio: deest finis.

M. T. Ciceronis Rhetorica ad Herennium libris V.

XI. Membr. Marsilii Ficini Epistolæ ad familiares, quarum prima Cosmi Medicis ad Marsilium, ultima Marsilii ad Alexandrum Braccio Musarum sacerdotem cum præfatione ad D. Julianum Medicem virum Magnanimum.

Transcripsit hunc librum Bastianus Salvinus Presb. IX. Kal. Mart. anno 1476.

XII. Membr. Macrobii Theodosii de Saturnalibus.

XIII. Membr. Minei Martiani Felicis Capellæ Afri Carthaginensis de nuptiis Philologiæ libri IX. cum elegantibus figuris Geometricis, Arithmeticis, Astronomicis.

Ausonii Poëtæ fragmenta. In fine legitur: De hoc opere corrupto ut plurimum nihil ulterius reperi & ideo explicit. Alexander Verazzanus exscripsit 1490.

XIV. Antiquissimus. Martiani Minei Felicis Capellæ libri VIII.

De Astrologia cum glossis quibusdam interlinearibus.

Macrobius in somnium Scipionis cum scholiis quibusdam & glossis interlinearibus.

Sequitur textus somnii.

Commentarii in Arithmeticam Boëtii.

Boëtii Arithmetica ad Symmachum Patricium cum scholiis quibusdam & glossis.

XV. Membr. Martiani Minei Felicis Capellæ de nuptiis Philologiæ, & Mercurii libri III. cum glossis aliquibus.

Commentarius in eumdem incerti auctoris.

XVI. Pap. P. Matthæi Herculani Camertis ἐγκώμιον in Leonem X. Pont. Max.

XVII. Membr. Martiani Minei Felicis Capellæ de nuptiis Philologiæ cum scholiis & glossis interlinearibus.

XVIII. Pap. Martiani Minei Felicis Capellæ de nuptiis Philologiæ cum commentario Anonymi: Finis deest.

XIX. Membr. Marii Salomonis Alberthischi orationes Panegyricæ.

PLUTEUS LII.

SCRIPTORES.

I. Pap. Leonardi Aretini Cicero novus cum præfatione ad Nicolaum.

Ciceronis orationes XXX. quarum prima Sallustii in Ciceronem.

Antonii Lusci Vicentini Inquisitio artis in Ciceronem orationes XI. Hoc idem opusculum vide pluteo LIV.

II. Membr. Leonardi Aretini Cicero novus, sive Ciceronis vita, cum præfatione.

Platonis Gorgias Leontinus, qui primus profiteri ausus est de quacumque re ab eo quæreretur, se fore responsurum. Dialogus inter Socratem, Calliclem, & alios.

Ejusdem Phœdon, sive de immortalitate animorum alia manu: interprete Leonardo Aretino.

III. Membr. Leonardi Aretini opera varia, videlicet:

Isagogicon moralis disciplinæ ad Galeottum Ricasolanum.

De militia ad Raynaldum equitem Florentinum.

Oratio in Hypocritas.

Epistola ad Ugonem Medicorum principem.

Epistola ad Thomam Cambiatorem, seu Campforem (utrumque enim legitur) ubi an in bonis divitiæ habendæ sint.

De studiis, & literis ad Illustrissimam Dominam Baptistam de Malatestis.

Laudatio C. V. Johannis Strozæ equitis Flor.

Ad Petrum Histrum libri duo.
Ad Joh. Franciscum Gonzagam Principem Mantuanorum de origine urbis Mantuæ.
De Aristotelis vita ad Cardinalem Sanctæ Crucis.
IV. Membr. Comuti expositio Satyrarum Juvenalis manu Bastiani Pistoriensis.
V. Membr. Leonardi Florentini opera varia, videlicet:
Isagogicon moralis disciplinæ ad Galeottum Ricasolanum.
De militia ad Rainaldum Albicium equitem Florentinum.
De studiis, & literis ad Illustrem Dominam Baptistam de Malatestis.
Oratio in Hypocritas.
Laudatio C. V. Joannis Strozæ eq. Flor.
Oratio pro seipso.
Oratio in nebulonem maledicum, sine fine.
De origine urbis Mantuæ ad Joh. Franciscum Gonzagam Mantuæ Principem.
Aristotelis vita sine titulo.
Notandum quod in hoc codice ad singula opuscula erasum est nomen patriæ Leonardi Aretini, & appositum Florentini.
VI. Membr. Leonardi Aretini Epistolarum libri VIII. In littera capitali primi libri habetur icon elegantissima ipsius Aretini.
VII. Pap. Compendium librorum Joannis Boccaccii de Genealogia Deorum, per Dominum Calderinum.
De rerum inventoribus sine titulo, & nomine auctoris.
Commentarius in tres libros Silii Italici de Bello Punico, quartus liber inchoatus est, sed non perfectus.
VIII. Pap. Leonardi Aretini Epistolarum sine titulo libri.
IX. Membr. Genealogiæ Deorum Gentilium ad Ugonem inclytum Jerusalem & Cypri Regem secundum Joh. Boccaccium de Certaldo, cum tabulis.
X. Membr. Leonardi Aretini Cicero Novus cum præfatione ad Nicolaum V.
M. Antonii vita e Plutarcho de comparationibus, quam Leonardus Aretinus transtulit, & ad Colucium Salutatum transmisit.
XI. Pap. Leonardi Aretini doctissimi de nobilitate Florentinæ Urbis libellus.
Viri sapientis, ac doctissimi Plutarchi Chæronensis de apophthegmatis ad Trajanum Cæsarem.
Donati Acciajolii in vitas Hannibalis, & Scipionis ad Petrum Medicem.
Ejusdem Caroli Magni vita.
XII. Pap. Hieroclis in Pythagoræ versus, quos aureos vocant, Expositio cum Aurispæ præfatione ad Nicolaum V.
Mercurius Hermes Trismegistus opera Apuleii; desunt in hoc codice Plutarchi Problemata, per Petrum Lucensem e Græco in Latinum versa: sic habet index antiquus ejusdem Bibliothecæ pag. 22. quem habeo apud me.
XIII. Impr. pap. Georgii Vallæ Placentini expetendorum, ac fugiendorum tomus primus, in quo de Arithmetica, de inventione Musicæ, de Geometria, de Astrologia, & Physiologia agitur.
Tomus alter habetur pluteo nono.
XIV. Membr. Rhetorica quædam sine titulo, & nomine Auctoris.
De generibus civilium caussarum, sive Rhetorica Aristotelis, ad Alexandrum, interprete Anonymo ad Albergatum.
XV. Membr. Florentinorum legatorum oratio ad congratulandum Nicolao V. summo Pontifici in creatione sua habita Romæ, per Doctissimum Jannoctium Manetti.
Poggii Florentini oratio ad eundem summum Pontificem.
Magistri Francisci de Paduanis Florentini Ordinis Minoritarum ad eundem Epistola gratulatoria.
Leonardi Aretini oratiuncula ad Martinum V.
Florentini Ducis ad Hungariæ regem Epistola.
Epistola Apologetica pro Domino Duce Mediolani, qui fuerat incusatus dedisse literas quasdam diffammatorias apud sacrum Basil. Concil.
XVI. Membr. antiq. Commentarius in libros Prisciani de constructione, sine titulo & nomine Auctoris.
XVII. Membr. antiq. Interpretationes Hebraicorum nominum juxta alphabetum.
XVIII. Membr. Galeotti Martii Narniensis de doctrina promiscua ad Laurentium Medicem capitibus XXXIX.
XIX. Membr. Regulæ Gasparis Grammaticæ Doctoris.
XX. Pap. Libanii Epistolæ quædam, interprete Francisco Zambicario equite, & poeta Laureato ad clarissimum equestris ordinis virum D. Joannem Bentivolum.
XXI. Membr. Isidori etymologicon libri XX. ad Braulionem Cæsaraugustanum Episcopum.
XXII. Pap. C. Lancillotti Pasii Ferrariensis in hortos Columellæ ad clarissimum Florentiæ lumen Laurentium Medicem.
Hoc opus editum est per eumdem Lancillottum X. Kal. Octobr. 1493. Regii.
XXIII. Pap. Leonardi Aretini Epistolæ quarum priores duæ, & initium tertiæ desiderantur cum sex postremis.
XXIV. Pap. Onuphrii Angeli de Saocto Geminiano, qui postea prior Canonicæ Castri Veteris anno 1404. in comoedias Terentii explanationes, cum Poëtæ vita, & expositione Græcarum vocum in fine.
XXV. Membr. Priscianus de constructione.
XXVI. Membr. Incerti authoris de differentiis nominum.
XXVII. Pap. Leonardi Aretini opera varia, videlicet:
Thesei vita ex Plutarcho.
De Romæ origine, & unde dicta sit; finis deest.
Compendium trium librorum de bello Punico excerptum ex libro, quem Leon. Aretinus composuit.
Leonardi Aretini Commentarius rerum Græcarum.
Compendium ex Q. Curtio extractum de Alexandri Magni gestis.
Expositio carminum Horatii Flacci, sine titulo.
XXIX. Membr. Joannis Boccacii varia, videlicet:

De casibus virorum illustrium ad Mainardum de Cavalcantibus.

De claris mulieribus ad Andream de Acciarolis de Flntentia Altævillæ Comitissam.

Bucolicum carmen eclogis XVI. ad insignem virum Apenninigenam Donatum de Prato-veteri dilectissimum amicum suum.

De montibus, sylvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis, seu paludibus, & de nominibus maris.

Epistola ad generosum militem D. Maghinardum de Cavalcantibus de Florentia præclarum Regni Siciliæ Marescallum.

XXX. Pap. Genealogiæ Deorum Gentilium ad inclytum Jerusalem, & Cypri Regem secundum Joh. Boccacium de Certaldo, cum tabula rubricarum in principio, & indice nominum, quæ in hoc opere reperiuntur in fine.

XXXI. Pap. Magistri Laurentii Ronzini de Urbe-veteri de veterinaria Medicina sive liber Marescalciæ ad D. Neapolennem Cardinalem S. Adriani.

In margine legitur, alia manu scriptum: Auctor *hic ab aliis Laurentius Rusius appellatur*. Deinde Cardinalis iste Neapoleo fuit ex illustri, & amplissima Ursinorum familia in Cardinalium Collegium cooptatus a Nicolao IV. anno 1289.

XXXII. Pap. Expositio in Virgilii Æneid. libri VII. fine titulo & nomine Auctoris, prævia vita Poëtæ.

XXXIII. Pap. Expositio eclogarum Francisci Petrarchæ, fine titulo: puto esse Benvenuti di Jambalde.

Expositio eclogarum Virgilii, fine titulo & fine.

XXXIV. Pap. Laurentii Vallæ elegantiæ.

PLUTEUS LIII.

SCRIPTORES.

I. Msc. pap. Leonardi Dati Epistolæ XXX. quarum prima ad NicolaumLunam: ultima ad Antoninum novum Florentiæ Archiepiscopum anno 1446.

Sixti Pythagorici Sententiolæ aureæ Latinitate donatæ ad Apronianum.

Officium Sanctissimi Corporis & Sanguinis Domini cum Decretali Urbani Quarti de institutione hujus solemnitatis.

Officium de Sanctissima Trinitate.

Ascendentia quarumdam Civitatum Italiæ.

Excerpta ex Eusebio de temporibus, & Sallustin.

Quæstio utrum per scripturas a Judæis receptas possit probari mysterium Christi in Lege & Prophetis promissi esse completum.

Petri de Pennis Ordinis Prædicatorum tractatus de notitia Verbi Incarnati capitibus xxv.

Alphonsi Presbyteri Cardinalis, Episcopi Valentini, responsiones ad dubia quædam numero XIX. quæ Nicolaus Papa V. tradiderat enodanda anno 1437.

Liber Leonardi Dati.

II. Msc. in membr. Domitii Calderini Veronensis Secretarii Apostolici Commentarii in Satyras Juvenalis ad clarissimum virum Julianum Medicen Laur. Fratrem, Petri Cosmi filium Flor. editi Romæ quum ibi publice profiteretur Kal. Septemb. 1474. cum figuris.

Ejusdem Defensio adversus Brotheum Commentariorum Martialis calumniatorem.

III. Impr. pap. an. 1489. Francisci Philelphi Epistolarum libri XVI.

IV. In membr. Francisci Petrarchæ Epistolarum rerum familiarium libri XIII.

Colucii Pieri de Stagnano Cancellarii Florentini de sæculo, & religione libri II.

V. In membr. Francisci Philelphi convivia duo ad Thomam Thebaldum.

VI. Pap. Idem.

VII. Membr. Francisci Petrarchæ Epistolæ Metricæ fine argumentis.

VIII. Papyr. Donati commentarius in Terentium scriptus manu Mathiæ Lupi Plebani Aretensis an. 1459. die 17. Aprilis.

IX. Membr. Claudii Donati commentarius in Terentium.

X. Pap. Francisci Philelphi de laudibus Francisci Sfortiæ Mediolanensium Ducis Oratio habita ab eodem Philelpho Equite Aurato Laureatoque Poëta in Ecclesia Cathedrali Mediolani an. 1467. (videtur esse manu ejusdem Philelphi.)

XI. membr. Francisci Novelli Romani Epistola ad Julium Cardinalem Medicem morum Speculum.

Francisci Castilionensis Plebani S. Appiani Epistola in obitu Cosmi Medices ad Illustrissimum Dominum Alexandrum de Gonzaga.

Ejusdem in obitu Lucretiæ matris Laurentii Medices Epistola ad eumdem Laurentium.

Ejusdem consolatoria Epistola ad Cosmum Medicem in obitu Joannis filii.

Laur. de Palazolis J. V. D. Patavii jura legentis oratio habita coram Reverendissimo suo Præsule Jacobo Zeno in sui ipsius ingressum anno 1460.

XII. Pap. Sexti Julii Frontini strategematon libri quatuor scripti anno 1405. ad quorum calcem legitur adnotatum: Mihi ipsi Petro Anzoto Presbytero scripsi ab die Veneris 9. Octob. ad diem Saturni 24. ejusdem; cui subjungitur: Sed mibi Joanni de Tribus montibus vendidisti 1426. 19. Aug.

Flavii Vegetii Renati illustris viri epitoma rei militaris libri quatuor, scriptus est anno 1396.

Mihi ipsi Domino Petro Commoranti in Monasterio S. Crucis de Venetiis 1396. a die Sabbathi mane 4. mensis Martii usque 28.* Martii ante meridiem 14. ejusdem mea manu conscripsi hunc Vegetium rei militaris. Cui subnectitur: Sed mihi Joanni ut supra. Deinde & ego Christophorus Para Zano de Venetiis emi ad incantum Magistri Joannis de Tribus montibus 1443. die 20. Nov. Venetiis.

Marci Tullii Ciceronis Orationes quædam, scilicet, prima in Sallustium. Secunda pro Dejotaro. Tertia pro Marco Marcello. Quarta pro Ligario. Quinta pro Plancio. Sexta Pompeiana. Septima pro Archia. Octava pro reditu suo. Nona pro se ipso.

Marciani Capellæ de Nuptiis Mercurii, & Philologiæ.

XIII. Membr. Pauli cujusdam selecta ex

operibus Pompeii Festi ad Carolum Regum sublimissimum.

Synonyma quædam per ordinem alphabeti digesta auctoris incerti ad Victorianum.

XIV. Impr. pap. Pompeii Festi Dictinarium, sive etymologicum verborum selectiorum ab A. usque ad N. inchoatam.

XV. Impr. pap. Donati Grammatici peritissimi Fabularum Ovidii Nasonis breviatio elegans, & succincta.

Vitæ plurimorum Poëtarum, videlicet, Ovidii, Salluftii, Persii, Statii Papinii, Horatii Flacci, Juvenalis, Lucani, Senecæ Tragici, Val. Maximi.

Asconii Pediani in Ciceronis Orationes quasdam adnotationes.

Opusculum de Diminutivis incerti Auctoris.

In Virgilii Priapeam Commentarius Anonymi.

Palladii de arte Insitionis libellus.

L. Fenestellæ de Romanis magistratibus.

Alia Ovidii vita incerti Authoris.

XVI. In pap. Erythreæ Sibyllæ Vaticinium ad Danaos.

Sermones Theologici varii, & quædam capita Philosophica in fine.

XVII. Membr. Demosthenis Orationes quatuor e Græca in Latinam linguam translatæ per Leonardum Aretinum.

XVIII. Membr. Collucii Salutati de fato, & fortuna ad Dominum Felicem Abbatem Monasterii S. Salvatoris de septimo Ordine Cisterciensi, tractatus III.

XIX. Impr. in pap. Lucii, seu Lucii Junii Moderati Columellæ rei rusticæ libri XIII.

Ad Publium Sylvinum: cum Epistola in fine Georgii Alexandrini ad Dominicum Georgium.

Impressus est Regii opera & impensa Bartholomæi Bottonni, alias Bruschi, duce Hercule Imperante anno 1482.

Palladii Rutilii Æmiliani V. illustris de re rustica libri XIII.

Ejusdem de insitione ad Pasiphilum virum doctissimum, & Epistola ad finem cum Epigrammate.

XX. Membr. Caroli Poëtæ Oratio consolatoria ad Cosmum Medicem, & Laurentium fratres in obitu matris eorum.

XXI. Membr. Caroli Aldobrandi de modo, sive ratione studendi ad Laurentium Petri filium cum tetrasticho Andreæ Datii ad Lectorem.

Luciani oratio de calumnia ad illustrissimum P. Joannem Vigorniæ Comitem Francisco Aretino interprete.

XXII. Membr. Magni Aurelii Cassiodori Senatoris V. C. ex Illustr. Equest. Palatii, Exconsulis ordinarii, ex Magistro Officii Præpositi, atque Patricii, Variarum, sive de iis, quæ sæpe in honore positus pro explicanda negotiorum qualitate scripserat, libri IX.

XXIII. Pap. Cornuti Commentarius in Juvenalem prævia Poëtæ vita.

Hunc librum transcripsit Franciscus Philippi Pancratii de Oricellariis die 20. Januar. anno 1463.

Ejusdem in Persium Commentarius.

Libellus cui titulus est, de triviis, sive de variis modis quibus suadetur homini utrum sit gerendum bellum contra hostem cum commentario ad finem.

Donati Acciajoli Oratoris Florentini oratio habita coram summo Pontifice Sixto IV. die tertia Octobris 1471.

XXIV. Pap. Columellæ de re rustica sine argumentis ad capita.

XXV. Pap. Cionis quondam Romei de Magnate commentarius, sive expositio librorum XII. Æneidos Virgilii compilata in Monte Policiano.

XXVI. Pap. Cionis Romei commentarius in Lucanum: deest finis. In capite operis leguntur quidam versus in laudem ipsius Cinnis.

XXVII. Membr. Columellæ de re rustica sine titulis.

Scriptus est hic codex manu Jacobi Poggii, & ab eodem venditus Joanni Cosmæ de Medicis.

XXVIII. Membr. Christophori Landini Florentini quæstiones Camaldulenses, sive de utroque vivendi genere ad Fridericum Urbinatem Principem Camaldulensium.

Exscripsit Florentiæ Petrus Cenninius, atque ad Archetypum emendavit anno sal. 1474. declinante vere.

XXIX. Pap. Cionis Romei commentarius in Lucanum, finis deest.

XXX. Pap. Phalaridis Tyranni Agrigentini Epistolæ 142. Francisco Aretino interprete ad illustrissimum Principem Malatestam Novellum, manu Octaviani Nicolai de Vulterris.

XXXI. Pap. Donati expositio in Terentium.

XXXII. Membr. Junii Moderati Columellæ de re rustica.

XXXIII. Membr. Domitii Calderini Veronensis commentarius in M. V. Martialem ad Laurentium Medicem scriptus an. 1473.

Ejusdem Apologia in Nicolaum Perottum Sipontinum, ad Curelium Caraphium Patruelem Cardinalem Neapolitanum.

XXXIV. Pap. Domitii Cauderini breviatio ex Genealogiis Joannis Boccaccii.

XXXV. Pap. Francisci Petrarchæ Epistolæ quædam familiares ipsius exaratæ manu: prævia sunt quædam carmina ejusdem ad D. Luchinum Vicecomitem.

Gabrii de Lamoreis legis Doctoris carmina quædam ad sacrarum musarum Patrem, ac Laureatum Poëtam Dominum Franciscum Petrarcham, script. ann. 1344.

XXXVI. Membr. Dionysii de Burgo Ordinis Eremitarum S. T. D. Commentarius in Valerium Maximum excellentissimum Romanorum Historiographum, manu Johannis Christophori Nicolai de Interamne, de mandato & ad instantiam facundissimi viri F. Johannis Christophori de Lenis mei patris, & benefactoris præcipui ann. 1404. indictione XIII. die XX. mens. Januarii.

XXXVII. Membr. Christophori Landini Florentini interpretationes in Virgilii Bucolica, Georgica, & Æneid. ad Petrum Medicem.

PLUTEUS

PLUTEUS LIV.

Scriptores.

I. Bessarionis Cardinalis Sabini, & Patriarchæ Constantinopolitani adversus calumniatorem Platonis libri V. quos excipit alter de natura, & arte adversus Georgium Trapezuntium Cretensem. Codex impr. Romæ in domo Petri, & Francisci.... de Maximo a Conrado Sweilnbeyn, & Arnoldo Panoartz Typographis Germanis, *in-fol.*

II. Bessarionis Patriarchæ Constantinopolitani Episcopi Tusculani S. R. E. Cardinalis tunc Archiepiscopi Nicæni oratio habita in Synodo universali Floreotiæ Eugenii IV. Veneti P. M. tempore celebrata ad Græcos dumtaxat, post plurimas, publicasque cum Latinis habitas disputatiooes cum a Patriarcha & Imperatore Græcorum vota seorsum a Latinis peterentur: quæ inscribitur dogmatica, vel de unione, quam idem ipse Græce tum habitam Latioam postmodum fecit.

Ejusdem declaratio aliquorum, quæ in dicta oratione cootinentur, quæ Græcis ootissima, Latinis iguota suot.

Ejusdem de successu Syoodi Florentiæ & Processione Spir. S^{ti}. primum Græce editus liber, deinde ab eodem Latinis literis dooatus. Alias in editis vocatur Epistola prolixissima Antidotus dicta ad Cl. V. Alexium Lascari Philanthropioum: extat Lat. Concil. tom. 13. p. 1228.

Ejusdem defeosiooes recti, Catholicique dogmatis Latinorum, videlicet de processiooe Spiritus-Sancti adversus Palamam, cujus contradictiooes Vecci argumentis confutantur.

Ejusdem Epistola generalis ad Græcos exhortans eos ad obedieotiam Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & susceptionem Synodi Florentinæ, & de electione sua in Patriarcham: quam Græcam & Latinam fecit.

Ejusdem de Sacramento Eucharistiæ, & quibus verbis conficiatur. (Prodiit Gr. Lat. inter SS. PP. liturgias Paris. ann. 1560).

Ejusdem de ea parte Evangelii Johannis, ubi dicitur: sic eum volo manere dooec veniam, quid ad te? liber egregius.

Ejusdem oratio habita in Cooventu Mantuano Pii II. P. M. jussu congregato in publica coocione, habita prius oratione ab eodem Pio, qua conatur adhortati Christianos Principes ad arma cootra Turcas capessenda. Prodiit Istebii ann. 1603.

Ejusdem oratio altera ipsiusmet argumenti habita in Conventu Nurimbergensi, cum illic legatus esset, soluto Mantuano Conventu.

Ejusdem replicatio ad responsionem Legatorum Germaniæ, ejusdem argumenti.

Ejusdem eorum, quæ post proximam ejus replicationem secuta sunt, brevis & succincta enarratio.

Ejusdem oratio habita pro fine, & solutiooe Conv. Viennensis.

Epistola Legatorum omnium Germaniæ Principum ad Bessarionem Ap. Sed. Legatum.

Bessarionis ad Legatos responsio.

Ejusdem in civitate Bononia Legati oratio habita cum Ludovicum Bentivolen Vexillo donaret, quem Nicolaus V. Natali Salvatoris nocte ense donaverat.

Decretum Synodi Floreotinæ Eugenii IV. Veneti P. M. celebratæ an. Inc. MCCCCXXXIX. prid. Non. Jul.

Bessarioois oratio in caput B. Andreæ Apostoli e Peloponneso Romam adlatum, & oratione prius a Pontifice Pio II. exceptum, præsente Thoma Palæologo Peloponnesi Desposte qui attulerat.

Ejusdem ad Summum Pontif. Paulum II. & Oratores Italiæ oratio de periculis ton Italiæ immincotibus.

Ejusdem ad eosdem Pontif. & Oratores de discordiis sedandis, & bello in Turcas decernendo.

Ejusdem ad eumdem Pontif. Epistola de prima Philippica Demosthenis.

Clarissimi omnium Oratoris Demosthenis prima in Philippum Macedonem oratio ab eodem Bessarione Nicæno ad suum propositum traducta.

Bessationis ejusdem ad eumdem Pontif. Epistola de eadem oratione.

Ejusdem Epistola ad Veoerab. P. D. Bessationem Ord. S. Bened. Societ. S. Justinæ, & Abbatem Sancti Severini Neapolis, scripta Romæ 5. Aug. 1470. Gratias agit quod Prorex Neapolitanus se cum copiis suis adversus Turcas paratissimum fore spondeat. Codex ms. chartac. *in-8°*.

III. Membr. Apologi centum ad instruendam vitam accomodati Bartholomæi Scalæ Eq. Aur. & Secret. Flor. ad Laurentium Medicem. Ad horum calcem legitur Epistola brevissima Christ. Landini junioris ad B. Scalam, & Antonii Protonotarii Geraldini Regii Legati Tetrastichon ad eumdem Scalam Vexillif. Just. Reip. Flor. in laudem apologorum. Antonius Sinibaldus veloci calamo exaravit Florentiæ 20. Septemb. 1481.

IV. Membr. Blondi Flavii Forliviensis Italiæ illustratæ regiones XIII.

Ejusdem Roma restaurara libris III.

V. Membr. Q. Ascooii Pediani adootationes in orationes quasdam M. T. Ciceroois, desunt tituli præter primum aureis characteribus exaratum.

VI. Membr. Benedicti Aretini de bello a Christianis cootra Barbaros gesto pro Christi Sepulcro, & Judæa recuperandis ad cl. & præstantissimum Virum Petrum Med. lib. IV. incipit præfatio, *Sæpe mecum*, historia vero....

VII. Pap. Antonii Lusci Vicentini Secretarii illustrissimi Ducis Mediolani. Inquisitio artis in orationibus XI. M. T. Ciceronis ad Astolphinum de Marinonibus fratrem suum optimum, & Secretatium magnifici Francisci de Barbariatiis.

VIII. Membr. Benedicti Aretini dialogus de Viris illustribus, qui non tantum ætate sua, sed retroactis temporibus claruerunt prævia præfatione ad cl. V. Cosmam Medicem, cujus initium; *Legenti mihi.*

IX. Membr. Benedicti Colucii Pistoriensis Timothei Maphæi io Rhetoricis Carolo Magistro vita functo auditoris, declamationes V. tribus diebus habitæ a quinque nobilibus, & eruditis adolescentibos in Gymnasio sapientissimi Viri Marsilii Ficini coram Braccio Rica-

folano, Nicolao Michelotio, & Angelo Politiano Viris eloquentissimis, & Naldo de Naldis Poëta celeberrimo, quibus quidem declamationibus hortantur Latinotum Principes, & Senatus, ut contra Barbarorum immanitatem alacri animo prælium decernant. Prima ad Sixtum IV. Joannis Cavalcantis. Secunda ad Fredericum Imperat. Bindaccii Ricasolani. Tertia ad Senatum Venetum Pauli Antii Soderini. Quarta ad Galeacium Sforziam, Francisci Berlingherii. Quinta ad Senatum Flor. Caroli Matluppini.

Codex magnifico V. Juliano Medice nuncupatus.

X. Membr. Bartholomæi Scalæ collectiones Cosmianæ, seu volumen in quo, & diversorum epigrammata Poëtarum, & Oratorum, cæterorumque scriptorum de laudibus Cosmæ senioris dicta diligenti opera conquisita ab eodem Scala redacta sunt. Epistolam ejus nuncupatoriam ad Laur. Medicem, & præfationem sequuntur ea, quæ inferius habentur.

Michaëlis Monachi præfatio in libros Epistolarum Ambrosii Camaldulensis ad Cosmum Medicem.

Ambrosii Camaldulensis Epistolæ XIX. omnes Cosmo Mediceo præter decimam-octavam quæ inscribitur Laurentio filio, & decimamnonam Nicolao Niccolo.

Leonardi Aretini præfatio in libros Oeconomicorum Aristotelis ad Cosmum Med.

Poggii Epistolæ n°. 5. ad eumdem.

Ejusdem præfatio in Lucianum de Asino Aureo.

XI. Membr. A. Gellii noctium Atticarum commentaria, seu libri XX. Fragmentum libri VII. Plinii II. quæ primo quis invenerit in vita. Lib. Laur. & Joan. Petri Francisci de Medicis.

XII. Membr. L. Apuleii Madaurensis Platonici Philosophi de Deo Socratis.

Hermetis Trismegisti Ægyptii dialogus ad Asclepium.

Apuleii de dogmate Platonis.

Ejusdem de mundo.

Ejusdem Metamorphoseon, sive de asino aureo libri XI.

Ejusdem pro se apud Claud. Maximum Procoss. Africæ.

Caroli Aretini ætatis suæ clarissimi Cosmo, Laurentioque Medicibus de morte Nonninæ matris consolatio.

Præfatio Joh. Argyropili Constantinopolitani in lib. Physicorum ad Cosmum.

Ejusdem præfatio in libros de Anima Arist. ad Cosmum Med. traductos.

Ejusdem de libro posteriorum præfatio.

Ejusdem exordium in libros ethicorum.

Nicolai Tignosii Fulginatis Philosophi, & Medici ad cl. V. Joh. Med. de laudibus Cosmæ parentis ejus opusculum.

Rogatio Donati Carchani ad cl. V. Cosmum Med. patrem patriæ.

In fine legitur: In hunc Donatum, cum is totius corporis vestimenta reportasset, Bartholomæus Scala in hunc modum lusit.

Jacobi Beccheti Epistola ad Cosmum V. C.

Marsilii Ficini in Xenocratem Platonis de morte ad Petrum Medic.

Platonis de felicitate sententia Marsilio Ficino interprete ad Cosmum Med.

Orphei Hymnus Marsilio Ficino interprete ad Cosmum Med.

Pii II. Pont. Max. Epistolæ duæ ad Cosmum Medicem, & Cosmi Med. responsivæ duæ ad eumdem.

Andreæ Alamanni oratio in funere Joh. Med. Cosmæ filii.

Francisci Castilionensis Presbyteri Epistola consolatoria in funere Joh. Med. ad Cosmum ejus patrem.

Antonii Allii consolatoria ad Cosmum Med. in funere Joh. filii.

Bartholomæi Scalæ dialogus de consolatione, qui dicitur * Cosmus prævia Epistola Laurentio Med. spei suæ, cujus initium: *Si in gravissimo.*

Pii Papæ II. Epistola ad Cosmum Medicem in funere Cosmi patris.

Sequuntur carmina variorum in Cosmum Med. cum præfatione Barth. Scalæ ad Poëtas, ut canant Cosmum, cujus initium: *Si sapitis pleno Cosmum canite ore Poëtæ.*

Hos inter canoros vates primas tenet Gentilis Becchi elegia de laudibus Cosmi, cujus initium *Cosme tuas nullus.*

Ejusdem gratiæ pro annuo aureo carmen sapphicum *Sane frons anni.*

Naldi de Naldis ad eumdem carmen elegum. *Jam tandem Italiæ:*

Heu modo qui læto dicebam carmine natum.

Alberti Adrogradii Vercellensis de religione, & magnificentia illustris Cosmi Medicis Florentini libri elegiaci II.

Bartholomæi Scalæ tetrastichon in figuram Cosmi,

Quæ vera est Cosmi facies.

Hic desunt duo folia.

Gentilis Becchi ad magnific. Cosmam, cujus initium, *Sunt qui te Cosmam.*

Naldi de Naldis ad eumdem: *Jam tandem Italiæ.*

Magnifico Viro Cosmo ex præclara Medicorum familia Francisci Castilionensis S. *Cosme tuum magnos.*

Eidem Cosmo Medico idem Castilionensis, *Cosme tuum repeto.*

Ejusdem ad natos Cosmi Medicis Hexastichon, *Ad vos progenies.*

In fine legitur: Valete nec miremini, si raucus est Poëta, jejunus est.

Ejusdem magnifico Viro Cosmæ de Medicis Hexastichon. *Cæsaris hinc fuerat.*

Cosmæ de Medicis hominum fortunatissimo, & virtute præditissimo; (fortasse ejusdem).

Salve honor Ausoniæ gentis.

Ad Virum omnium præstantissimum Cosmam Med. spem, & refugium suum, *Cosme tuas animo.*

In fine: Unus clientulorum Thomas Seneca Grammaticus.

Angeli Lapi Faventini ad magnificum Cosmam elegia. *Cosme vir Etrusce.*

Alia sine titulo, *Cosme tui mores.* In fine:

Luxorita suo cecinit hæc carmina Cosmo.

Ex Faventia quarto Kal. Novemb.

Ode Sapphica cum præfatione: *Etsi Castalii* de laudibus Cosmi. *Temporis nostri decus*, &c. In fine Johan. Colentius edidit.

Naldi de Naldis ecloga de laudibus Cosmi: interloquuntur Alpheus, & Gnomon.

Quamvis nostra tibi veniat.

Sonetto di Francesco d'Atobianchi delli Alberti in laude del magnifico Cosmo, adi XX. d'Agosto 1464.

Taccia chi in versi ò in prosa mai descrisse.

Barthol. Scalæ quæ vera laus sit Cosmi, epigramma. *Consilio polles.*

Ejusdem carmen Asclepiad. de laudibus Cosmi.

O Cosme! o celebris!

Provisio habita in funere Cosmi Medicis, per DD. Priores libertatis, & vexilliferos justitiæ populi Florentini cum nominibus Virorum, quibus funeris pompa demandata est: & acta per eosdem, finis deest scriptoris incuria, illius autem initium: *Virorum omnium sapientium.*

Hosci, Æthetii Grammatici, & aliorum, Joann. Gramm. Tzetzæ de particulis encliticis, & Georgii Chœrobosci de tropis poëticis, & incerti schemata naturalis orationis 40. cum brevibus exemplis, & præfatione quadam ad lexicum de spiritibus.

Theophylacti Simocattæ ex Præfecto de diversis naturalibus quæstionibus, & solutionibus ipsarum XX.

Oracula Apollinis.

Ejusdem pro uxore Pudentilla apud Claud. Maximum Procoss. de Magia oratio secunda.

Ejusdem Floridorum libri IV.

Antonius Marius Florentinus transcripsit, & cum optimo, atque vetustissimo exemplari contulit, & correxit Florentiæ XII. Kal. Jul. 1425. Liber Petri de Medicis, Cosmæ filii.

XIII. Membr. nitid. .... Sed liber, qui inscribitur de mundo, hic de Philosophia titulum præfert. Græca desunt.

XIV. In Pap. Liber Metamorphoseon Lucii Apuleii Platonici Madaurensis, seu Asinus aureus libris XI.

XV. Impr. pap. Lucii Apuleii Madaurensis, Philosophi Platonici opera prævia Epistola Joannis Andreæ Episcopi Aleriensis ad Sanctum D. N. Paulum II. Pont. Max.

Metamorphoseon, sive de asino aureo libri XI.

Floridorum libri IV.

Apologiæ, sive defensiones Magiæ orationes duæ ad Cl. Max. Procoss.

De Deo Socratis.

De dogmate Platonis.

Cosmographia, sive de Mundo ad Faustinum.

Hermetis Trismegisti dialogus ab Apuleio de Græco in Latinum conversus.

Alcinoi opus ab Episcopo Tropiensi de Græco in Latinum conversum ad Nicolaum Cusensem Cardinalem.

Romæ in domo Petri de Maximo 1469. Paulo Veneto regnante.

XVI. In pap. Apologia pro illustrissimo D. Joanne Pico Mirandulæ contra Reverendissimum D. Petrum Garsiam Episcopum Vercellensem a Fr. Archangelo consecrata, & edita ad Cosmum Medicem cum expositione Conclusionum Cabalisticarum Pici Mirandulani.

A XVII. Membr. Aristeas de 72. Interpretibus ad Philocratem Fratrem per Mathiam Palmierum e Græco in Latinum versus ad Paulum II. Pont. Max.

Hippocratis Epistolæ e Græco in Latinum versæ, & Nicolao V. Pontifici Max. directæ.

Diogenis Philosophi Epistolæ Francisco Aretino interprete ad Pium II.

XVIII. Membr. Æschinis oratio in Ctesiphontem Leonardo Aretino interprete.

Demosthenis oratio contra Æschinem Leonardo eodem interprete.

XIX. Membr. Æneæ Sylvii Piccolominei Episcopi Senensis, qui tandem Romano Pontificio præfectus Pius II. est appellatus Epistolarum Pontificalium num. 181.

B Prima quæ legitur in hoc codice est Sbignei Presbyteri Cardin. S. Priscæ Episcopi Cracoviensis ad Æneam Sylvium Episcopum Senensem de laudibus suarum Epistolarum cujus initium: *Sbigneus miseratione divina*, &c.

XX. Membr. Æneæ clarissimi viri dialogus, qui Theophrastus inscribitur, vel de anima Ambrosio interprete ad Andreolum Justinianum Scriptus est hic codex manu Matthæi Dominici Herculani de Contugiis de Vulterris.

XXI. Membr. Augustini Dati Senensis libellus Isagogicus de variis loquendi figuris ad

C Andream Domini Christophori amicum suum.

Parisii de Altedo ad Baldum Notarium Orthographia.

XXII. Impr. pap. Angeli Politiani Miscellaneorum prima centuria ad Laurentium Medicem. In fine cod. legitur scriptum manu ipsius Politiani.

» Tibi habe, mi Petre Antoni, Miscellanea » nostra, monumentum, & pignus amoris, & » fortasse futura gratiora posteris, quod Aucto- » ris manu subnotantur. Politianus.

XXIII. Membr. Bartholomæi Fontii explanatio in Persium Poëtam ad Laurentium Medicem.

D XXIV. Membr. cod. emend. Lucii Apuleii Platonici Madaurensis Asinus aureus cum notulis quibusdam ad marginem.

Ejusdem Floridorum libri IV.

Completus est hic codex die 26. Jan. 1422.

XXV. Membr. Auli Gellii noctium Atticarum libri XX. cum indice capitum ad singulos libros.

XXVI. Pap. Idem prorsus.

XXVII. Pap. Antonii Lusci inquisitio artis in Ciceronis orationes quasdam.

Commentarius in orationem pro Roscio incerti auctoris.

Q. Asconii Pediani in quasdam Ciceronis

E orationes enarratio.

XXVIII. Membr. Aulus Gellius de noctibus Atticis ut supra, scriptus die XI Junii anno 1438.

XXIX. Membr. Q. Asconii Pediani in Ciceronis orationes enarratio.

XXX. Membr. Auli Gellii noctes Atticæ, ut supra. Scripsit hunc codicem Florentiæ Antonius Marius Florentinus anno 1425. quo tempore Florentina Respublica pro tuenda libertate cum Mediolanensium Duce acre bellum, atque ardens patiebatur.

XXXI. Membr. Auli Gellii noctes Atticæ ut supra.

XXXII. Membr. L. Apuleii Philosophi Platonici Madaurensis de Magia libri II.

Ejusdem Metamorphoseon libri XI.

Ejusdem Floridorum libri IV. omnia ex emendatione Sallustii.

De Deo Socratis, alia manu.

PLUTEUS LV.

Scrsptores.

I. Mſ. pap. Lexicon Suidæ. Qui hoc composuerunt viri sapientes hi: Eudemus Rhetor lexicon juxta alphab. Helladius qui vixit sub Theodosio Juniore. Eugenius Augustopolitanus ex Phrygia. Zosimus Gazacus Lexicon Rhetoricum juxta alphabetum. Cæcilius Siculus Ecloga lexicon juxta alphabet. Longinus Casimus, (sic) Lupercus Berytius, vocabularium Atticum. Justinus Julius Sophista epitomen glossarum Pamphili. De synetheja, sive vulgari usu loquendi Attico. Pamphilus Pratum dictionum. Adhuc vero ab Ε litera usque ad Ω (nam ab Α usque ad Δ fecit Zopyrion) Pollio Alexandrinus collectionem vocum Atticarum juxta alphabetum.

Manu Petri Cretensis ex civitate Rhetemno, in urbe Mantua anno 6930. Christi 1422. die Sabb. mens. Junii VII.

II. Partim in pap. part. in membr. Ulpiani Rhetoris Expositio in Demosthenis orationes.

Libanii Quæstoris Sophistæ Epistolæ.

Theanus Epistolæ tres, Menandri una, Glyceræ una, Bacchidis tres, Thaidis duæ: majorem partem Ulpiani, Libanium, & reliquas Epistolas exscripsit Zenob. Acciajolus.

III. Pap. Sopatris de conscribendis orationibus, sive exercitationes oratoriæ super variis quæstionibus.

IV. Membr. Urbicii Tactica stragetica, sive ordinationes militares XII. sermonibus, seu libris comprehensa. Desunt nonnulla pluribus in locis, & quædam libri noni capita ac ferme X. liber totus.

Alterius cujusdam Tactica sine nomine, & principio, ubi de exercitatione legionum, & figuris, & de instruenda acie Cabalarica, seu militari, & partibus ejus, & de superandis difficultatibus locorum & fluminum, de exploratoribus, & fulcatoribus, &c.

Collectio ex variis actis militaribus de ordinando exercitu cap. LIV. quorum primum qualem oporteat esse Imperatorem: ultimum continet Naumachica, seu quæ ad pugnam navalem pertinent: deest aliquid ultimo capiti.

Alia quædam Tactica sine principio, & nomine, antiqua & bona, (ut notavit Langius) ubi de custodum qualitate, & de præsidiis, de ædificanda civitate, acie instruenda, Phalange equestri, &c.

Asclepiodoti Philosophi capita Tactica XII.

Æliani summi sacerdotis Tactica Theoria ad Hadrianum Imperatorem.

Æliani, sive Æneæ Tacticus commentarius de toleranda obsidione.

Arriani ars Tactica sine principio.

Ejusdem ordo exercitus contra Alanos.

In fine legitur *Onosandri Strategicus.*

Conciones militares, seu orationes exhortatoriæ ad fortitudinem e diversis occasionibus argumenta sumentes.

Tractatus sine principio & fine, ubi de telis veneno tingendis, ære inficiendo, interitu hostibus parando, & de remediis equorum, & jumentorum; venatione militari; latitudine, & profunditate fluminum invenienda. Contra pugnam elephantum. Agriculturæ ratio mirabilis, &c. Ab aliis inscribitur hic tractatus Julii Africani κεστοί.

» Epicteti quod vulgo dicitur Enchiridion,
» quod hic ita inscribitur: Præcepta morum
» quæ sui ipsorum memoriæ caussa studiosi,
» & probi viri scripserunt, & Enchiridion vo-
» carunt.

Militaria problemata sermonibus XII. comprehensa quorum primo initium abest.

Leonis in Christo Imperatoris Tacticorum brevis traditio: deest aliquid in medio cum ejusdem constitutionibus militaribus, & qui oporteat cum Saracenis pugnare: deest & finis.

Constantini in Christo Principe æterno Principis Romanorum, seu Imperatoris liber strategicus de moribus diversarum gentium, & ut una quæpiam ipsarum prælietur, & quomodo oporteat adversum illas præliari: deest finis.

In hoc codice præmittitur fragmentum quoddam Tacticum, & formula juramenti, quod præstabatur Justiniano, & Theodoræ ejusdem Imperii consorti ab iis, qui novum magistratum, aut præfecturam suscipiebant.

V. Membr. cod. bon. S. P. N. & Confessoris Theodori Præpositi Monasterio Studii, Catechesis ad sui ipsius discipulos capitibus CXXIV. primi quinque versus sunt vetustate obliterati.

S. Maximi capita 400. moralia, sive centuriæ morales IV. Adjiciuntur in fine Epistolæ tres, videlicet, ad Sanct. servum Dei Dominum Thalasium Presbyterum, & Abbatem duæ: ad Dominum Constantinum Sacellarium una.

VI. Membr. cod. antiq. Synesii Epistolæ, & orationes, videlicet, adversus Andronicum. Ad Pæonium de Dono. Calvitiei encomium. Dio, vel de ipsius vita. Ad Imperatorem vel de regno suus ipsius status. Adjicitur alia manu Libanii in Cæsarium Magistrum absque fine.

VII. In pap. Erotemata, seu interrogationes Grammaticæ de accentibus, & octo partibus orationis, & regulis Masculinorum, & Feminin. cum brevi interpretatione in easdem viri maxime Philosophi, & Doctissimi Domini Theodori Prodromi ad Sebastocratorissam, seu Imperatricem Augustam Irenen.

Theodosii syntagma de verbo cum præfatione, sive Protheoria, & interpretatione, seu enarratione apposita ejusdem Prodromi. Liber absolutus mense Decembri anni 6823. indict. XIII. feria II. hor. I. die XXIII. ejusdem.

Declinatio nominum, & verborum juxta quinque dialectos.

Isagogica, sive ea quæ pertinent ad introductionem in Grammaticam, per Manuelem Moschopulum, subjiciuntur de solœcismo, & barbarismo pauca quædam.

Hæc

Hæc Iſagogica Nicolai cujuſdam labores inſcribuntur, quicumque ille fuerit, ſive author libri, ſive exſcriptor tantum.

Philoſtrati imagines cap. XXXI. cum ſcholiis & gloſſis interlinearibus.

Technologiæ, & minutæ quædam expoſitiones in prædictas imagines Philoſtrati.

Marcelli Siditæ ſcholia in Chironem de Piſcibus carmine heroïco.

Philoſtrati Heroica ab Italorum dialecto in Græcam linguam tranſlata a ſapientiſſimo illo, & bene merito viro Domino Maximo Planude dialogi forma: interloquuntur Ampelurgus, ſeu vinitor, & Phoenix quidam cum ſcholiis quibuſdam, & gloſſis interlinearibus.

Ejuſdem Philoſtrati Epiſtolæ amatoriæ LII.

Mithridatis collectio Bruti Epiſtolarum 108. eum ejuſdem præfatione ad Regem Mithridatem conſobrinum ſuum.

Sententiæ, & epigrammata externorum ſapientum ex iis quæ collecta ſunt a bene merito Domino Maximo Planude cum ſcholiis & gloſſis interlinearibus. In medio leguntur Pauli Silentiarii in thermas quæ ſunt in Pythiis ſemi-iambi dimetri Catalect. ad Imperatorem Conſtantinum Porphyrogenitum.

Marci Antonini e libris de vita ſua excerpta cap. LX. Enchiridion Epicteti.

Catonis Parænetica tranſlata in Græcam linguam a ſapientiſſimo Dominu Maximo Planude libri IV.

Carmina aurea ſapientis Pythagoræ cum gloſſis interlinearibus & apophthegmata... ſeptem ſapientum.

Iſocratis Rhetoris ad DemonicumParæneſis.

Hypotheſis, ſeu admonitio ad Juſtinianum Imperatorem propoſita ab Agapeto diacono habens Acroſtichidem hanc. Τῷ θειοτάτῳ, καὶ εὐσεβεστάτῳ Βασιλεῖ ἡμῶν Ἰουστινιανῷ Ἀγαπητὸς ὁ ἐλάχιστος διάκονος.

Collectio ſententiarum e Proverbiis ſapientiſſimi Salomonis, & e ſapientia Jeſu filii Sirach.

Phocylidæ Poëſis utilis cum epigrammate in ejus laudem in principio.

Anonymi Dictionarium juxta alphabet. de differentiis ſimilium vocum ſecundum literas, accentus & ſpiritus.

Herodiani Grammatica quædam de accentibus, & quantitate ſyllabarum.

Alia de Dictionum accentibus excerpta e regulis Chœroboſci.

Ætherii Grammatici, & aliorum, Joann. Gramm. Tzetzæ de particulis encliticis, & Georgii Chœroboſci de Tropis Poëticis, & incerti ſchemata naturalis orationis 40. cum brevibus exemplis, & præfatione quadam ad Lexicum de ſpiritibus.

Theophylacti Simocatæ ex Præfecto de diverſis naturalibus quæſtionibus, & ſolutionibus ipſarum XX.

Oracula Apollinis.

Hephæſtionis de Metris.

Procli Sophiſtæ de conſcribendis Epiſtolis.

Beatiſſimi Metropolitæ Corinthi D. Gregorii Iſagogicus liber de proſa oratione, de Epiſtolis, de verſibus.

Alexandri de figuris ſententiæ & dictionis.

Nicephori Gregoræ de inſtabilitate regularum.

Longibardi Parecbolæa de conſtructione, & antiſtoechis valde utilia.

Conſtantini Arabitæ Parecbolæa, ſive deſcriptiones quædam poëticæ velut comæ, radii ſolis, &c.

Sequitur hic titulus: Scheda continens diverſa noëmata, ſeu ſenſa Domini Scurariotæ. Subjiciuntur ſtatim primus verſus, ſcilicet, Κοινοῦ μοι πρὸς παραινέσεις ὦ ἄνθρωπε ... σου μοχθηρία, καὶ ἡ σὴ λαξευρία. cætera oblivione ſcriptoris omiſſa.

Paroëmiæ, ſeu proverbia juxta alphabetum collecta ab omni Græcanica eruditione, valde utilia.

Michaëlis Presbyteri & Syncelli Apoſtolicæ Sedis Hieroſolymitanæ Methodus conſtruendæ Orationis extempore compoſita Edeſſæ Meloporamiæ rogatu Lazari Diaconi Philoſophi, & Logothetæ.

Gregorii Metropolitæ Corinthi de conſtructione Orationis vel de non ſolæciſſando & de Barbariſmo.

Maximi Planudæ de Grammatica Dialogus.

Dialogi perſonæ Palætimus, & Lycophron.

Ejuſdem de conſtructione verbi.

Sapientiſſimi Logothetæ Dromi Domini Joannis Glycii, qui poſtea fuit Patriarcha Conſtantinopolitanus Sermo de recta conſtructionis ratione ad ſuum ipſius filium Cyrin Georgium.

VIII. Pap. Syneſii Cyrenaïci Epiſtolæ 156. Hymni & Sermones, in quibus liber de inſomniis, & Homiliæ breves duæ.

Quorumdam verſuum enarratio, ſeu interpretatio.

IX. Pap. Theodori de menſibus manu Joann. Roſſi Sacerdotis Cretenſ. genere. Romæ an. 1471. Paulo II. Sum. Pont. an. VIII. die XII. Febr.

Ejuſdem de voluntario, & involuntario: idem tractatus inferius ad finem repetitur cum adnot. ad marginem.

Ejuſdem Epiſtolæ XIV. quarum prima de origine Turcarum ad Franciſcum Philelphum.

X. Pap. Theonis Sophiſtæ, Progymnaſmata in quibus de fabula, de chria, &c. cum ſcholiis, initio lacera.

Floſculi, ſeu ſententiæ vocum & ſententiarum explicationes e ſacris literis & externis auctoribus.

Dialogus inter Agarenum & Epiſc. quemdam nomine Theodorum, cui adjiciuntur excerpta quædam de Criterio animæ & de temperantia, de ſenſu animalium: deeſt finis.

Fabulæ XXXIX. inſtar Æſopicarum: quarum prima de Alcyone ave, ultima de divite duas filias habente.

Excerpta quædam ſine principio, in quibus de Trinitate, & ex Oratione quadam ad Imperatorem.

XI. Pap. Theodori Ducæ Laſcaris, filii Imperatoris celſiſſimi D. Joann. Ducæ, Phyſica communicatio, ſeu ſocietas, ſermonibus VI. comprehenſa cum figuris Geometriæ.

XII. Pap. Theodori Grammatica, libri IV.

XIII. Pap. Theodori Antirrheticon cum Epiſtola Beſſarionis Card. in principio ad Argyropylum.

XIV. Membr. Theodori de menſibus.

Harpocrationis lexicon necessarium Rhetoricarum dictionum juxta alphabet. deest omega.

Synopsis de figuris quarum mentionem facit Hermogenes in libro de Inventione & de formis dicendi.

Georgii Choerobosci Grammatici de Tropis poëticis sacræ Scripturæ, cui adjicitur tractatus de figuris, quæ solecismi speciem habent, quæ & quarum dialectorum sint.

Tryphonis de affectionibus dictionum & Domini Manuelis Moschopuli de eadem re accuratius.

Anonymi de Dialectis.

XV. Membr. Theodori Grammaticæ introductionis libri IV.

XVI. In pap. Theodori Grammaticæ introductionis libri IV.

XVII. In pap. Theodosii Grammatici Alexandr. erotemata cum interpretatione: in fine sunt ejusdem isagogici canones de nominum declinatione.

Theodori cognomento Prodromi brevis enarratio in erotemata ad Augustam. Ad finem alia manu adjiciuntur versus iambici a Theophilo Imperatore Iconomacho scripti, seu potius inusti in frontibus SS. Theophanis Poetæ & Theodori Graptæ.

XVIII. Membr. Varini Camertis Dictionarium.

Præmittuntur Angeli Politiani Epistola Latina ad eumdem, cum tetrasticho ejusdem Græco in laudem libri, & Auctoris Epistola dedicatoria Græca ad Petrum Medicem V. Magnanim. & Epigrammata Aristobuli Apostolidæ & Scipionis Pistoriensis in laudem Auct. cod. script. manu Joan. Donati & Joan. Matthæi.

XIX. Membr. Xenophontis convivium Philosophorum, Oeconomicus, Cyri institutionis historiæ lib. VIII. Codex Fr. Philelphi. Cod. absol. mens. Novembr. die XXIII. Ind. V. ann. 6935. Constantinopoli manu Georgii Chrysococcæ, impensis Fr. Philelphi, ut ex argumento ad finem.

XX. Pap. Commentaria Syriani, Soparri, & Marcellini in Hermogenem, in fine desiderantur duo folia: ultimum caput est de Amphibolia.

XXI. Membr. Xenophontis Rhetoris rerum memorabilium lib. IV. Oeconomicus, Cynegeticus, seu de venatione, Cyropœdia, de Cyri expeditione, Hipparchus, sive de cura equorum. Hiero, seu Tyrannicus. De Equitatione. Lacedemoniorum Respubl. Atheniensium Respublica.

Xenophontis Rhetoris Sermo in Agesilaum Regem. Ejusdem Hiero, seu Tyrannicus. De dictis, & factis Socratis. Hipparchicus. De re equestri. Lacedæmoniorum Resp. Atheniensium Resp. Pori, seu de proventibus. Oeconomicus, Symposium, Cynegeticus.

PLUTEUS LVI.

Scriptores Græci.

N. Codex. I. Msc. pap. Sophistæ cujusdam, qui a Langio dicitur Menander, Rhetorica, seu Progymnasmata cum tractatu de mirabilibus fontium, & fluminum, & de Homeri, & Hesiodi certamine, deest principium.

Archiep. Bulgariæ D. Theophylacti allocutio ad quemdam sui ipsius familiarium de iis in quibus accusant Latini Græcos.

Ejusdem Oratio ad Imperatorem D. Alexium Comnenum.

Ejusdem Oratio ad D. Constantinum Porphyrogennetam.

Ejusdem in adorationem venerabilis Crucis Oratio.

Polemonis Sophistæ Epitaphius, seu Sermo Funebris in Callimachum & Cynægyrum. Cum esset Lex Athenis ejus viri, qui fortiter in bello occubuerat, Patrem funebrem orationem habere, Callimachi, & Cynægyri Pater in.....

Excerpta e Metropolitæ Corinthii commentario in lib. Hermogenis de gravitate dicendi & alia Rhetorica.

Anonymi argumenta in nonnullas orationes Demosthenis. Pollucis Onomasticum, incipit a lib. VI.

Polyæni Strategematon libri VIII. Finis desideratur. Ultimum exemplum sunt Lacænæ.

Quæstiones quædam naturales, sine principio, seu problemata de ventis.

II. Pap. Plutarchi opuscula quædam, videlicet; Primum de fortuna, ultimum, quod neque suaviter vivere liceat secundum Epicurum. Septem extremæ paginæ nova manu suppletæ.

III. Pap. Maximi Planudæ de Grammatica dialogus inter Neophrona, & Palætimum.

Tractatus de constructione, & initium simplicium constructionum per alphabetum. Adjiciuntur Iambi Epitaphii Theodori Protasecretis, seu primi a secretis Neocæsaritæ in Palæologinam, quæ sibi adhuc vivens Epitaphium scribi curaverat.

Julii Pollucis ad Commodum Cæsarem Onomasticon, multa absunt: caput ult. de dentibus.

Plutarchi ad Sosium Senecionem. Quomodo quis sentiat se progressus fecisse ad virtutem.

Ejusdem de dignoscendo amico ab adulatore.

Ejusdem de Negotiositate.

Panegyricus in urbe Cyzico Ælii Aristidis.

Ejusdem Oratio, seu Epistola ad Imperatores Marcum Aurelium Antoninum & L. Aurel. Augustos: Ejusdem alia ad Imperatorem.

Synesii Epistolæ.

Phalaridis Epistolæ, quarum prima ad Melitæos, penultima ad Lysandrum, ultima caret titulo.

Bruti Epistolæ.

Georgii Cyprii Chriæ & Epistolæ cum vita Auctoris in principio.

Aristidis Panathenaicus cum schol. & glossa interlineari in primis XIII. paginis, nam cætera usque ad finem nova manu suppleta sunt.

Vita Libanii ex Eunapii vitis Sophistarum.

IV. Pap. Plutarchi Philosophica Opuscula, quorum primum utra animalium prudentiora terrestria, an aquatica: ultimum utrum ignis vel aqua sit utilior.

Ejusdem vitæ Parallelæ Philopœmenis, &

Titi Quintii Flaminii, Pelopidæ & Marcelli, Alexandri & Cæsaris.

V. In pap. Plutarchi Opuscula moralia XX. quorum primum: Quomodo quis sentiat se in virtute proficere: ultimum de exilio; adjectæ sunt in fine vitæ Galbæ & Othonis.

VI. In pap. Nominum Atticorum Collectio e Technologia imaginum Philostrati, quam edidit sapientissimus D. Manuel Moschopulus, & a libris Poetarum: composita vero est hic juxta literarum ordinem.

Nominum Atticorum ecloga, quibus veterum probatissimi utuntur a Thoma Magistro. Absolutus liber 24. Junii, indict. duodecima, manu Manuelis Tzammiæ.

VII. Membr. Plutarchi regum Apophthegmata, & Ducum, & Legislatorum, & Imperatorum & aliorum Virorum celeberrimorum. De Romanorum fortuna. De aqua & igni. De Oraculorum defectu. Quod Bruta ratione non careant. De Homero. Manu Antonii Atheniensis, sumtibus & Studio Franc. Philelphi, ut ex Epigrammate in fine posito colligitur: absolutus Senis Provinciæ Etruriæ anno a Christi ortu 1436. Kal. Februariis.

VIII. In pap. Schedæ Grammaticæ, seu brevia exempla Græcanicæ constructionis Sapientissimi & Doctissimi D. Manuelis Moschopuli cum amplis ejusdem in eadem meditationibus.

Aristidis Rhetoris Panathenaïcos.

IX. Impr. pap. Plutarchi Opuscula XCII. Venetiis in ædibus Aldi & Andreæ Asulani, soceri, mense Martio 1509. cura & emendatione Demetrii Ducæ. Præmittuntur Epistola Latina Aldi Pii Manutii Rom. ad Jacobum Antiquarium Perusinum. Index Græcus eorum, quæ in Plutarchi Opusculis habentur; Hieronymi Alexandri Græcum Epigramma in laudem editionis, & Demetrii Ducæ Græca ad studiosos præfatio.

X. Membr. Pausaniæ Periegesis Græciæ, sive descriptio lib. X.

XI. In membr. Idem descriptus Romæ manu Joann. Presbyt. Rossi Cretensis anno a Christi ortu 1485. indict. tertia. mens. Septembr. die X.

XII. In pap. Julii Pollucis Onomasticon ad Commodum Cæsarem.

XIII. In pap. Sententiarum eclogæ versibus senariis Joanne Monacho Gergide collectore.

Dictionum Latinarum diversarum interpretatio Græca juxta Alphabetum.

Quæstiones quædam, & Responsiones Theologicæ quarum prima, unde nata sit obscuritas Vet. Testam. ultima excerpta ex Chronicis Eusebii de annis ab orbe condito.

Athanasii Archiep. Alexandrini divisio in in Psalmos ad Cæsarium transcripta secundum Epitomen.

Hippolyti de XII. Apostolis ubi unusquisque eorum prædicavit, & ubi consummatus est.

Capita varia quorum primum de vitæ virtute, & malitia e sacris literis, SS. PP. & scriptoribus externis.

Erotoapocrisis de Ecclesiasticis rebus, & cæremoniis, ubi de mensa, ciborio, pulpito, &c. finis desideratur.

A Extrema duo capita de commemoratione fratrum, qui dormierunt, & de S. Baptismate.

Canones Sanctæ & Oecumenicæ primæ Synodi Nicænæ XXXII.

D. Justiniani diversæ constitutiones exceptæ e divinis post codicem novellis constitutionibus, quæ egregie concinunt divinis & sacris Canonibus, & ex abundanti propriam tribunnt auctoritatem, ordine quodam & numero, ad inveniendi facilitatem digestæ: in fine Constitutiones II. Heraclii Imperat. ad Sergium Patriarcham Constantinopolitanum.

Subjiciuntur alia manu Orationes quæ-B dam Ecclesiasticæ Latinæ Græcis characteribus, & tabula Paschalis & aliorum dierum Festorum Ecclesiæ ab anno 6985. Christi 1477. ind. prima ad an. 6994. Christi 1486. ind. quarta.

Collectio legalis titulis XXIII. e Digestis, Institutis, & Novellis.

XIV. Pap. D. Nicephori Gregoræ Philosophi contradictio contra tomum Palamæ septem sermonibus comprehensa præpostero ordine positis. Interloquuntur Gregoras, & Agathangelus.

Excerpta ex ejusdem historia Romana, seu Græca, quæ ad rem Ecclesiasticam pertinent: C deest finis horum excerptorum.

XV. Membr. Plutarchi Apophthegmata ad Imperatorem Trajanum. Galeni, quod animi mores sequuntur corporis temperamenta.

Ejusdem de speciebus Philosophiæ: deest finis.

XVI. Pap. Excerpta de Dialectis ab honoratissimo Metropolita Corinthi ad Imperatorem. Liber absolutus mens. Novembr. die quarta hora decima-octava feria quarta manu Nicolai Antonii Pinnellæ civitatis Comitatus Salentini Dei gratia, & Joann. Antonii Principis Tarentini & Comitis Tersinorum, & Lyppiæ anno a creatione mundi 6959. ind. D XV. Christi 1451.

Herodiani de figuris, seu schematibus, Tryphonis de figuris, item de affectionibus dictionum, & Anonymi de pedibus & metris: manu ejusdem Nicolai Antonii.

XVII. Pap. Manuelis Moschopuli Rudimenta Grammaticæ, quæ dicuntur Schedæ & alia Grammatica.

XVIII. Pap. Plethonis Opuscula varia adversus Aristotelem sine principio. De virtutibus. Excerpta ex Aristotele de virtutibus & vitiis. Epinomis, seu conclusio. Adversus Scholarium scribentem pro Aristotele. Adversus librum Nicæni pro Latinis & Nicæni res-E ponsiones, cum ejusdem Plethonis ad finem contradictione. Ad Imperatorem Emanuelem de rebus Peloponnesi. Oratio Symbuleutica ad Despotam Theodorum de Peloponneso. Oratio Funebris in obitu Despoënæ Helenæ.

XIX. Imp. in membr. Porphyrii in Homerum quæstiones sine principio, & ejusdem de antro Nympharum in Odyssea.

XX. Pap. Palæphati de incredibilibus historiis.

Philostrati Lemnii Icones, sive Imagines LXVI.

Phornuti, seu Phurnuti Theoria de deorum natura.

Callistrati Ecphrases, seu Imaginum descriptiones.

XXI. In pap. Nemesii Episc. Emeseni de natura hominis cap. 41. cod. Monasterii Lauræ S. Sabæ in Urbe Hierosolyma.

XXII. In Pap. Sapientissimi, & Doctissimi D. Maximi Plaudæ Epistolæ 121. ejusdem, videlicet in Theosomon Sepulturam D. N. J. C. Io Coryphæos Apostolorum Petrum & Paulum. Io S. Diomedem Martyrem ad imirationem Orationis Gregorii Nazianzeni in Magni Basilii laudem.

Laudatio Hyemis.

Phocylidæ Poesis utilis & Pythagoræ aurea Carmina cum gloss. interlin. Catonis Romani disticha parænetica ex interpretatione Maximi Planudæ cum schol. & gloss. interlinearibus. Boëtius de consolatione Philosophiæ ab eodem Græce translatus, deest in initio Boëtii folium unum, quod reperitur inferius præpostero ordine positum cum vita ipsius Boëtii.

XXIII. Pap. Moschopuli schedæ sine principio.

XXIV. Pap. Plutarchi varia, videlicet, Apophthegmata Laconica Principum & Ducum. Politica præcepta. Consolatoria Oratio ad Apollonium

XXV. Pap. Ejusdem in vitam Homeri.

XXVI. Pap. Moschopuli schedæ sine principin & fine.

XXVII. Membr. De nominibus, & verbis Atticis ex Technologia Iconum Philostrati facta a Moschopulo.

XXVIII. Membr. Erotemata correcta a sapientissimo Domino Manuele Moschopulo ubi nonnulla de etymologiis & appellativorum & propriorum nominum, ultimo de Patronymicis. Subjiciuntur:

Gregorii Metropol. Corinthi Tractatus de Dialectis, seu linguarum proprietatibus.

Excerpta quædam de nominum declinationibus.

XXIX. Membr. Quinti Calabri paralipomena Homeri, manu Georgii Tribiziæ, Græcorum qui commorantur Venetiis Sacerdoti descripti: a quodam corrupto exemplari, liber multis in locis emendatus.

PLUTEUS LVII.

Scriptores Græci.

I. Pap. Luciani dialogi varii LXXII.

Synesii Cyrenæi Metropolitani Ptolemaidis Epistol. CXLVII.

Epistolæ amœbææ Libanii, & Basilii Magni. Finis desideratur.

II. Impr. pap. Luciani Samosatensis dialogi, quorum primus de somnio, sive Luciani vita: ultimus Charidemus, sive de Pulcritudine. In fine quædam epigrammata amatoria Græca manu exarata in Dorotheam quandam (forte manu Philelphi).

III. Pap. antiq. Etymologicum Magnum: deest principium & finis.

IV. Pap. Lysiæ orationes variæ XXXI. prima contra Eratosthenem, ultima contra Philonem.

Gorgiæ encomium Helenæ.

Alcidamantis contra sophistas, & ejusdem Ulysses contra Palamedem.

Antisthenis Ajax, & ejusdem Ulysses.

Demadis pro duodecennio.

V. Pap. Joannis Doxopatræ homiliæ Rhetoricæ in Aphthonii Progymnasmata, quibus præmittitur caput de Procemiis Rhetoricæ, & definitio Rhetorici Pragymnasmatis: finis deest.

Hermogenis ars Rhetorica de statibus cum commentario Anonymi.

Ejusdem de statuum differentia cum commentario incerti Auctoris.

Hermogenis de inventione tomi IV. scholia in hos 4. tomos de inventione e multis libris assidua industria, & meditatione collecta, & apte Auctoris verbis accomodata, sunt autem vel Georgii Diæreti, vel Gregorii, qui vocatur.... & incerti.

Expositio in ideas Hermogenis excepta ab ore Joannis Philosophi Siculi, & de Politica oratione ex commentariis ejusdem.

Hermogenis de methodo vehementiæ cum scholiis excerptis ab expositione in eandem Metropolitæ Corinthi Domini Gregorii.

VI. Pap. Luciani dialogi quorum primus de Parasito, sive ars Parasitica: in fine de morte Peregrini; videtur manu Philelphi.

VII. Membr. Epistolæ aliquot sine principio (forte S. Maximi, aut S. Nili Holsten.) ultima est ad Petrum virum illustrem.

Oratio exhortatoria Epistolæ forma Maximi Monachi ad servum Dei D. Georgium Africæ Præfectum, & ejusdem expositio Psalmi LIX.

S. Athanasii Archiepiscopi Alexandrini Epistola ad Rufinianum Episcopum.

S. Basilii Epistolæ CCLXXXIII.

S. Gregorii Episcopi Nazianzeni Epistolæ CCXXXIV. prima est S. Basilii ad Nazianzenum.

S. Ignatii Epistolæ IX. deest finis; codex satis bonus, quem secutus est Vossius.

VIII. Pap. Grammatica quædam incerti Auctoris, cui titulus est n°. 49. hujus Plutei Ephimeristæ D. Georgii Lecapeni.

IX. Pap. Laonici Atheniensis Historia suorum temporum libris X.

X. Pap. Scholia antiqua, sive Glossæ in Odysseam.

XI. Pap. Etymologicum Magnum scriptum in Insula Creta in civitate vocata Candaci impensis Fran. Philelphi anno 1466. a Christi ortu.

XII. Pap. Collectio Epistolarum virorum sapientissimorum, nempe:

Phalaridis CXL.
Bruti LXX.
Chionis XVII.
Hippocratis I.
Heracliti IX.
Dionysii Sophistæ XLVI.
Melissæ I.
Theanûs III.
Diogenis Cynici XXIX.
Platonis VIII.
Procopii Gazæi XL.
Phalaridis aliæ XVI.
Juliani Apostatæ III.
Anacharsidis IX.
Mithridatis I.

Euripidis

Euripidis V.
Artaxerxis Regis XV?
Apollonii Tyanei XCI.
Lysidis I.
Myæ I.
Musonii I.
Cratetis XIV.
Æschinis IV.
Dionis V.
Apollonii Tyan. IV.
Libanii ad Julianum I.
Cydonis III.

Parecbolæ ex Callinico, Ardriano Rhetore, Iamblichi historia Babylonica, Diodoro Siculo, & Pbilone Judæo, quibus adjiciuntur sententiæ quædam, & Amasidis Regis Ægypti Epistolæ duæ ad Polycratem Samium ex Herodoto.

Dionis Chrysostomi Troïcus sermo, sive quod Ilium non sit captum.

Theophylacti Simocatæ scholastici Epistolæ morales, amatoriæ, & rusticanæ LXXXV. fere omnes nova manu suppletæ.

XIII. Membr. Luciani Dialogi, & opuscula varia XLVI. quorum primum de non facile credendo, &c. in fine Tyrannicida. Liber olim Georgii Antonii Vespuccii.

XIV. Pap. Anonymi in Hermogenis Rhetoricam libri II. deest initium.

XV. Pap. Etymologicum Magnum. Scriptum Mediolani anno 1466. a Christi ortu.

XVI. Pap. Vocabularium Græco-Latinum: desinit in litera T.

XVII. Pap. Selectio nominum Atticorum, quibus utuntur veterum probatissimi, & eorumdem variæ significationes, atque discrimina.

Oraculum Novæ Romæ Iambis XX.

Impr. Zenobii Epitome Proverbiorum Tarrhæi, & Didymi secundum ordinem literarum. Impressa impensis, ac cura Philippi de Juncta Florentiæ anno 1497. cum Epistola Latina in principio Benedicti Ricardini Florentini ad Dominum Georgium Datum Canonic. Flor. ac Vicarium Episcopi Aretini.

XVIII. Pap. Glossæ inceni authoris juxta ordinem literarum, sive vetus lexicum.

XIX. Pap. Libanii Sophistæ Epistolæ variæ CCCCXXIX.

Quibus subjiciuntur eæ, quas ad Basilium scripsit: ultima est Basilii ad Libanium.

XX. Pap. Libanii orationes XXVIII. prima encomium suæ ipsius, ultima Libanii vita.

XXI. Pap. Libanii Sopbistæ declamationes XXXVIII. quarum prima legatio Menelai ad Trojanos pro Helena. Ultima de eo qui thesaurum invenit.

In fine legitur MCCCCXVIII. ego presbyter Christopborus emi librum istum Candiæ.

XXII. Pap. Scriptor de Re accipitraria.

Aliud Orneosophion rusticiore lingua in accipitres.

Libellus de canum cura descriptus Venetiis anno 1554.

Demetrii Pepagomeni de Podagra.

Subnectuntur quædam curationes morborum, quarum prima Medici Cyprii in Podagricos.

XXIII. Pap. Libanii orationes, sive Declamationes. Incipit a fragmento tertiæ declamationis, & desinit in principio trigesimæ secundæ.

XXIV. Pap. ..... Lecapeni Epistolæ cum glossis interl. & ejusdem in eas epimerismi, sive singularium partium enucleationes, & syntaxes, sive de constructione.

Theæteti de Atticis nominibus.

Inseruntur alia fragmenta Grammatica, veluti qua ratione inventæ sint Græcæ literæ: de pedibus, &c. & ad calcem apposita sunt quædam in SS. Apostolos Petrum, & Paulum se invicem respicientes.

Planudis in novercam, & de vita Sanctæ Mariæ.

Dialogus de Grammatica conscriptus a sapientissimu D. Maximo Planude.

S. Joannis Glyceos Patriarchæ Epistolæ duæ una ad S. Imperatorem, altera ad Logothetam quemdam.

Phrynichi elegantiæ.

Canon Paschalis, & Bissextilis ab anno 6836. ad annum 6912.

Fragmenta quædam Grammatica alia manu, in quibus est Epistola Pbrynichi ad Cornelianum.

De spiritibus incerti authoris.

Præcepta Grammatica versibus Politicis.

Sequuntur fragmenta Grammatica alia manu, implendis vacuis paginis.

Phornuti de Diis, priora verba obliterata.

Excerpta quædam e vitis Philosopborum, alia manu ne paginæ vacarent, adjecta.

Imagines quædam forte Philostrati cum scboliis, & exercitationibus Grammaticis. Initium legi non potest, & finis desideratur.

Epistolæ quædam Synesii, alia manu ne paginæ vacarent additæ.

Thomæ Magistri ecloga, seu selectio elegantiarum Atticarum. Pluribus in locis literæ exoleverunt.

XXV. Pap. antiq. Canones declinationum, & conjugationum.

XXVI. Membr. Michaëlis Presbyteri, & Syncelli Apostolicæ Sedis Hierosolymit, Methodus de constructione sermonis, ex tempore dictata EdessæMesopotamiæ petente Lazaro Diacono Philosopho & Logotheta.

Joannis Characis Grammatici de Declinationibus.

Joannis Grammatici Alexandrini de diversis accentibus, seu de differentia vocum secundum accentus.

Etymologiæ variæ, quibus adnectuntur de variis accentibus particulæ... & de accentibus aliarum particularum encliticarum.

Dictiones, sive glossæ canonum Iambicorum, juxta ordinem alphabeti.

Sapientissimi Michaëlis Pselli Synopsis omnium scientiarum versibus Politicis ad piissimum Dominum Michaëlem Ducam jussu patris ipsius, & imperatoris; ut facile, & suaviter ille ad scientiarum cognitionem ferretur.

De genitivis custodientibus Ω vel contrahentibus ad Leonem.

De Grammatica, & orthographia versus Iambici.

De verbis, & de nominibus femininis desinentibus in ις ad Michaëlem Imperatorem versus Politici.

De constructione versibus aliis Politicis.

Subjiciuntur alii versus politici Anonymi cum nominibus quorundam fluminum, stagnorum, gentium, civitatum & lapidum.

Canones, sive regulæ Grammaticæ, & orthographiæ ad cantum accomodatæ memoriæ facilioris gratia.

Alii canones de literis, quæ contrahuntur in genitivo.

In fine: Auctor horum canonum adscribitur Nicetas quidam proximus Chalcopratiæn consobrinus Serron Pastoris. Sunt pro coronide hujus voluminis epitheta Deorum.

XXVIII. Pap. Libanii Sophistæ Rhetoris orationes tomis II. primus Meletas, id est meditationes habet XXV. alter encomia, & invectivas XXXI.

Insertum est in medio opusculum de figuris rhetoricis, quod incipit ἴχων τὶς γυναῖκα.

In fine legitur: Finis cum Deo Sancto libri mense Septembri: manu etiam & labore..... perfectus est an.....

XXVIII. Pap. Luciani Rhetoris sermones XLVIII. cum argumentis, & scholiis quibusdam ad oram libri: desinit in Oedipode, cujus finis, ut alia multa vetustate obliterata obsoleverunt, & in medio suppleta sunt nova manu, quæ deerant.

Liber Harmonis Atheniensis.

XXIX. Pap. Luciani Dialogi Deorum VI.

Plutarchi de discernendo amico, ab adulatore, & de πολυπραγμοσύνη v. negociositate.

Isocratis orationes tres, videlicet ad Demonicum, ad Nicoclem: & Nicocles, vel consilium.

Demosthenis Olynthiacæ III.

Sequuntur epigrammata varia, quorum primum in Hippocratem.

In fine: Scriptus est (hic codex) per me Bartholomæum Comparinium Pratensem Florentiæ.

XXX. Pap. Simeonis Sethi Ichnilates, in quo de diversis miraculis naturalibus agitur.

Æsopi vita, & fabulæ juxta ordinem alphab.

XXXI. Pap. Tactica de naumachia, strategematis, & piratica cum canone in fine, qui canitur ad bella.

Liber scriptus manu Antonii Eparchi in Corcyra insula anno 1664. Aprilis 22.

XXXII. Pap. Scholia valde necessaria, & utilia Iliados Homeri, ubi insertum fragmentum Tryphonis de passionibus dictionum.

Scholia antiqua in IV. libros Odysseæ Homeri cum argumentis.

Joannis Tzetzæ Epistola versibus politicis continens varias historias, usque ad urbanitates ejusdem, sive faceta dicta, quæ tanquam trivialia omisisse se fatetur exscriptor.

XXXIII. Pap. Libanii Sophistæ epitaphius in Julianum Imperat.

De figuris Rhetoricæ, & Hephæstionis de metris, seu versibus.

Juliani (Apostatæ) in Regem Solem.

Aristotelis Physiognomica cum historia de animalibus, aquis, & ventis.

Gemistii oratio ad Imperatorem.

Bessarionis Cardinalis Epistola ad Theodorum.

Hermæ Philosophi Protheoria in Porphyrii Phoenicis Isagogen.

Capita Magica XXXVI. ex Magicis Zoroastri cum expositione.

Aristotelis de universo ad Alexandrum Regem.

M. T. Ciceronis de memoria artificiali.

Sapientissimi & doctissimi Domini Georgii Gemistii de virtutibus.

Aristoteles de virtutibus.

Fragmentum sine titulo.

XXXIV. Pap. Libanii de conscribendis Epistolis.

Grammatica quædam incerti Authoris.

Subjicitur Epistola Gregorii, nisi legendum sit Gregoræ ad Imperatorem.

Maximi Planudæ dialogus de Grammatica, finis deest.

Herodiani de spiritibus cum scholiis.

XXXV. Pap. Quædam Grammatica de Orthographia, & ad finem de verbis.

XXXVI. Membr. Argumenta Allegorica in primos Homeri libros Iliadis Joannis Tzetzæ Grammatici versibus politicis ad Invictissimam & maxime Homericam Augustam D. Irenen ex Alamannis.

Theognosti Grammatici de Orthographia, atque alia Grammatica.

Theocriti de spiritibus.

Excerpta quædam de faciendis iambis, de syllabis & literis, & alia Grammatica.

XXXVII. Membr. Schedia, forte Moschopuli, cum explicationibus, finis desideratur.

XXXVIII. Impres. membr. Scholia antiqua in Homeri Iliada Leoni X. Pont. Max. nuncupata cum duplici Epigrammate Lascaris, in principio literis majoribus & argumentis.

Codex firmis excusus Romæ apud Collem Quirinalem in ædibus nobilis, & sapientis Viri S. Angeli Colotii, Summi Pontificis ab Epistolis, anno ab Incarn. Domini 1517. Leonis X. anno V.

XXXIX. Pap. Lexicon vetus sine principio & fine: definit in litera o (Langius) forte Lascaris.

XL. Pap. Michaëlis Pselli Epistolæ & orationes variæ, & alia opuscula: initium desideratur.

Prima quæ legitur Epistola, est ad Romanum Imperatorem, ultimum opusculum est in illud, *panem Angelorum comedit homo.*

Michaëlis Cerulli Sanctissimi Patriarchæ Constantinopolitani ad Petrum SS. Patriarcham Antiochenum Epistolæ II. & Patriarchæ Antiocheni responsio ad Constantinopolitanum.

Ejusdem Antiocheni ad Archiep. Aquileiæ, ad Sanctum Patriarcham Alexandrinum, ad Sanctum Patriarcham Hierosolymitanum, ad Sanctissimum Papam Romanum, & Papæ Leonis ad eumdem responsio, (dignæ fane quæ ederentur).

Pselli diversa opuscula & orationes, quarum prima inscribitur..... ultimo Tractatus de somniis, & quædam historica: finis desideratur.

XLI. Pap. Manuelis Moschopuli (ut adnotavit Holstenius) Grammatica, seu Schedia cum explicationibus.

In calce paginæ cujusdam paulo post principium, legitur Aprilis 7. indict. 14. feria 4. Magnæ Hebdomadis.

XLII. Membr. Lexicum vetus incipit a literis ΑΤ.

Lexicon de differentia dictionum per accentus & spiritus.
Philippicarum Demosthenis dictiones, seu glossæ.
Lexicon aliud Rhetoricum, & dictiones deliberativarum Demosthenis.
Lexicum dictionum Vet. & Novi Testamenti collectum a Stephano, Theodoreto, & aliis Lexicographis, Cassiano, Longino Philosopho.
Etymologiæ XXIV. elementorum alphab. quas Langius satis ridiculas appellavit.
De mensuris, & ponderibus Hebraicis & Græcis.
Computus Ecclesiasticus, qui apparet factus anno 6384. cui subnectitur Computus Paschalis incipiens ab an. 6631. usque ad an. 6690.
Explicatio quarumdam vocum Latinarum & Hebræarum, quæ in libris Græcis legalibus, & Evangelio reperiuntur.
Subjiciuntur dictiones, sive glossæ e Christianicis libris, & vita S. Eliæ junioris.
Theodosii Monachi Grammatici ad Joan. Deo amabilissimum Presbyterum, & in Christo Fratrem Acrostichides variorum Canonum festorum, versibus elegiacis cum expositione eorum: ultima est Joan. Monachi.
Lexicum vocum, quæ inveniuntur in Tropariis secundum ordinem literarum.
Canones Ecclesiæ Græcæ cum eorum Acrostichidibus & interpretatione. Primus in Nativitate Christi Cosmæ Monachi, finis deest.
Fragmentum libri Etymologici.
XLIII. Pap. Luciani dialogi aliquot: Primus Cataplus, seu Tyrannus: ultimus Cratetis & Diogenis.
XLIV. Membr. antiq. Libanii Rhetoris declamationes, & orationes aliquot.
XLV. Pap. Lysiæ orationes XXVIII.
Prima pro Eratosthene, ultima contra Philonem.
Luciani podagra, Ocypus, Cynicus & de Dea Syria, Cebetis tabula, fine fine.
Herodiani historia post Marcum libris VIII.
Æschinis Rhetoris orationes tres cum vita ipsius, & enarratione Apollonii in eumdem.
Anonymi oratio de amicitia.
Pselli fragmentum quoddam.
Epistolæ variorum, videlicet:
Euripidis.
Hippocratis.
Poeti.
Artaxerxis.
Histanis.
Democriti.
Heracliti.
Apollonii Tyanei.
Lysidis.
Myæ.
Theanûs.
Æschinis.
Chionis.
Post Epistolam Theanûs habetur Democriti opus de natura hominis ad Hippocratem.
XLVI. Pap. Luciani dialogi varii XCIII. Videntur scripti manu Rhosi Cretensis.
XLVII. Pap. Libanii declamationes aliquot, & Epistolæ CCXCVII. Primæ duæ paginæ nova manu suppletæ sunt, & finis deest.
Lexicon vetus.

Excerpta quædam Grammatica.
XLVIII. Pap. Lexicum vetus incipiens a litera Δ. Subjiciuntur interpretationes quorumdam nominum Hebræorum, & explicationes nonnullarum Latinarum vocum.
S. P. N. Cyrilli Archiep. Hierosolymitani historia Mystagogica Ecclesiastica, finis deest.
Gregorii Archiep. Metropoleos Corinthi expositio in Canones Dominicos SS. Festorum totius anni, Triodorumque sanctæ magnæ Hebdomadis, & Festivitatum superSanctæ Deiparæ.
XLIX. Pap. Nominum Atticorum collectio e Technologia imaginum Philostrati, quam edidit D. Manuel Moschopulus, & e libris Poëtarum digesta secundum ordinem literarum, scripta mense Septemb. die 8°. in Nativitate Deiparæ indict. 15. anno 6957.
Præmittuntur quædam de affectionibus dictionum, sive figuris verborum.
Grammatica sapientissimi & maxime Rhetorici D. Thomæ Magistri digesta secundum alphab.
Manuel Moschopuli de nominibus.
Ephemerides D. Georgii Lecapeni, seu Leucapini, de varia verborum significatione.
Tryphonis affectiones dictionum XXVI.
Schedia quædam cum exercitationibus in ea Grammaticis, & glossis interlinearibus.
Ephemerides Lecapeni iteratæ, sed finis desideratur.
L. Pap. Dictionarium Græcum e diversis libris collectum ab incerto.
Lexicon Sacræ Scripturæ.
Expositio vocum Hebraicarum.
Hymni Ecclesiastici, sive tractus, & troparia cum expositione, quædam titulum habent Joan. Damasceni, quædam magni Cosmæ, sine principio.
Epitome enarrationum in Triodium magnæ Hebdomadis, & reliquos diversos Dominicorum festorum Canonas conscriptarum, a Protonotario composita, finis deest.
Variæ Sententiæ versibus senariis, sine principio.
Cantiuncula compunctiva opus Leonis Sapientis, & Imperatoris versibus Anacreonticis, seu potius politicis.
Præcepta brevia de tuenda sanitate senariis comprehensa.
Excerptum ex S. Epiphanio, quod septem opera fecerit Deus die Annunciationis Mariæ.
Subjiciuntur nomina ventorum, Adamantius Sophista scripsit de ventis.
Paschalion valde breve, seu modus inveniendi Pascha.
Aliud excerptum e Severiano circa mundi creationem, & alia Theologica, ubi quod XXII. literas Hebræorum a Monte-Sina traditas ipsi a Deo detulerit Moyses ad filios Israël & de XII. Montibus magnis. Menses Judæorum, Macedonum, Ægyptiorum, quædam de asse, sive de nummis, & sententiæ quædam versibus politicis.
In fine legitur, præsens libellus absolutus est a Christi ortu 1515. 12. Octobr. indict. 3ª.
Nomina civitatum Græcarum vetera & nova
Charitonymi Hermonymi oratio funebris in honorem æternæ Imperatricis divinissimi nos-

tri Principis Domini Thomæ Despotæ Palæologi cognomento Porphyrogeniti Dominæ Catherinæ Palæologinæ.

LI. Membr. antiq. Luciani dialogi XXXVI. quorum primus Charon, five Episcopuntes: ult. Coovivium, seu Lapithæ.

Ultimæ tres paginæ nova manu suppletæ.

LII. Pap. Lysiæ orationes quædam prævia ipsius vita a Plutarcho, vel ut alus videtur a Diooysio Halicar. conscripta. Script. Florentiæ manu Marci Joan. F. Cretensis.

LIII. Gorgiæ encomium Helenæ.

Alcidamantis de Sophistis, & pro Ulysse.

Antisthenis Ajax, & Ulysses.

Domadis pro Dodecaëtia, five aonis XII.

PLUTEUS LVIII.

Scriptores.

I. Mſ. pap. Julii Pollucis Onomasticon ad Commodum Cæsarem.

II. Pap. Medici Joseph Pinari Rhacendyti Rhetorica quædam cum præfatione ejusdem, tum prosa oratiooe, tum soluta, & aliis versibus iambicis, videlicet: Joannis Nomici Botoniatæ ad Isidorum Diaconum & tabularium Chiotam, centum iambicis metri oaturam declarantibus in Annunciationem, in Dormitionem Deiparæ, de Cruce & de S. Nicolao.

Theodori Lascaris Imperatoris Domini Joannis Ducæ filii, de Physica communiooe, seu communicatione Sermones VI.

Excerpta utilia e Procli Philosophi scholiis in Cratylum Platonis, capitibus CLXXXVI.

Galeni de Philosophorum historia.

Aristotelis ad Alexaudrum de universo mundo, & opifice ipsius.

Libanii Sophistæ Progymnasmata, five chriæ, comparationes, loci commuoes, & alia Rhetorica, collectore Joseph Rhacendyto.

III. Pap. Julii Pollucis Onomasticon lib. X.

IV. Pap. Valerii Harpocrationis vocati Rhetoris Alexandrini decem Oratorum dictionum collectio ordine literarum.

Membr. Fragmenta legalia, five actiones quædam Græce, & nonnunquam Latine explicatæ.

Sententiæ Democratis, (puto legendum Democriti, lingua enim Ionica, qua ille usus est, scriptæ sunt), & aliorum externorum sapientum.

Sapientissimi Simeonis Vestii cognomeoto Setb Synopsis, & delibatio Physicorum, & Philosophorum dogmatum.

Liber Harmonii Atheniensis.

In extremis duobus opusculis nonnullæ paginæ alieno loco positæ.

V. Pap. Isocratis orationes cum argumentis prævia ipsius vita, prima ad Demonicum, ultima ad Achidam.

VI. Pap. Phalaridis Epistolæ.

Æschinis Epistolæ XII.

Ejusdem nratio contra Ctesiphontem, cum argumento Demosthenis adversus Æschinem, & aliæ Demosthenis orationes sine titulo, omnia præpostero ordine posita.

VII. Pap. Philostrati imaginum liber cum glossis quibusdam interlinearibus. Finis desideratur, & desinit in Insulis.

VIII. . . . . . .

IX. Impr. pap. Philostrati de vita Apollonii Tyanei libri VIII.

Eusebii Pamphili Cæsariensis contra Hieroclem, quod Apollonium Tyaneum Servatori Christo conferre conatus sit. Excusus Venetiis apud Aldum mense Martio 1501.

X. Impr. pap. Isocratis orationes præmissa vita ejusdem e Plutarcho, & Philostrato, & judicio de eodem Dionysii Halicarnassei. Codex excusus Mediolani ex emendatione Demetrii Chalcondylæ ab Henrico Germano, & Sebastiano Pootremuleosi, sumptibus illustrissimi Ducis Mediolani, manu Bartholomæi Scyasi, Vinceotii Aliprandi, & Bartholomæi Bozzonis anno a C. O. 1493. mensis Jan. 24.

XI. Pap. Joannis Stobæi eclogæ apophthegmatum & præceptorum moralium CXXIII.

Theoctisti sententiæ utiles maxime iis, qui lassitudine & remissione animi laborant, juxta literarum ordinem.

Hippomachi vita, (quem postea Hipparchum vocat,) & senteotiæ, & aliorum Philosopborum.

Codex descriptus Romæ anoo a Christi ortu 1493. Julii 10. a Joanne Presbytero Rhoso Cretensi.

XII. Membr. Isocratis orationes, quarum prima ad Demonicum, ultima Paragraphe adversus Callimachum.

XIII. Membr. Phornuti de diis, & Cometis: codex descriptus manu Joao. Petri Rhosi Cretensis anno 1491. mense Junio 28. Venetiis.

XIV. Membr. Isocratis orationes XXI.

XV. Pap. Francisci Philelphi liber, qui inscribitur de Psychagogia, five carmina varia, sectionibus tribus; ad finem legitur manu ejusdem Philelphi: Hi tres libri neque editi sunt a me Francisco Philelpho nec emendati, quare cum multa mutanda sint, ne quis ex hisce exscribat rogo.

XVI. Pap. Phalaridis Agrigentinorum Tyranni Epistolæ CXX. deest finis Epistolæ 47. tota 48. 49. 50. 51. 52. 53. & 54. principium.

Bruti Consulis Romani Epistolæ, quibus subnectitur Mithridatis Epistola ad Mithridatem Regem consobrinum suum in collectionem Epistolarum Bruti.

Epistolæ amœbeæ Magni Basilii, & Libanii, & in fine:

Libanii ad Amphilochium Episcopum, Opimium Episcopum, Aristophanem, & Gregorii ad Celeusium.

Juliani Imperatoris Epistolæ XLVI. quarum prima ad Iamblichum Philosophum.

Philostrati Epistolæ amatoriæ LII.

S. Gregorii Theologi Epistolæ LIV. deest finis.

S. Gregorii Nysseni Epistola de iis qui Hierosolyma proficiscuntur: cui subnectitur Epistola Athanasii ad Joannem, & Antiochum dilectos filios, & Compresbyteros.

Alia Epistola sine titulo: forte Athanasii.

XVII. Pap. Philostrati Heroica.

XVIII. Pap. Philostrati Heroica, & imagines.

XIX. Pap. Herodiani de genitivis derivatis a dialectis, & de verbis.

Alia

Alia quædam Grammatica de nominibus, & verbis, sine titulo.

Scholia in Theocritum.

Erotemata in pueros instituendos.

Joannis Philoponi de diversis significationibus vocum secundum diversos accentus. Subjiciuntur Ægyptiorum menses, Ascalonitarum, Antiochensium, sive Macedonum, Latinorum, Hebræorum, & Atheniensium.

Glossæ, sive dictiones Atheniensium, Argivorum, Arcadum, Achivorum, Ætolorum, Acarnanum, Ambraciotarum, Acoliensium, Hermioneorum, Thessalorum aliorumque populorum, lingua communi explicatæ manu ipsius Philelphi, cujus manu exaratus est etiam tractatus Johannis Philoponi, & plura variis locis suppleta.

Canonismata selecta valde necessaria verborum, ut plurimum a poëtis prosarorum, & rarius ab Oratoribus.

Lexicum verborum cum interpretatione Latina manu ipsius Philelphi.

XX. Pap. Josephi Rhacendyti compendium Rhetoricæ.

Compendium logicæ Aristoteli adscribitur in principio a quodam, Latine.

Summam hanc fere eisdem verbis scripsit Nicephorus quidam Monachus cognomento Blemmides, & Physicorum summam, & Meteorum, uter ab altero mutuatus incertum mihi est.

Compendium Physicæ Aristotelis, in quo de Meteoris, de Generatione Animalium, & de anima: in principio hujus compendii Latine adnotata sunt hæc: *eadem fere* ad verbum scripsit & Georgius quidam cognomento Pachymeres; uter vero ab altero mutuatus incertum. Complexus ille est Metaphysica, Ethica Nicomachica, & Mechanica, quæ hic videtur omisisse: rursus hic de Rhetoricis scripsit, & de Catholica fide, quæ ille præterit. Hic vero videtur fere totum Aristotelem complexus absolutiorem paraphrasim conficere. Post caput XIV. libri de anima adnotata sunt hæc Latine: *Hactenus quæ apud Aristotelem: quæ sequuntur ex dogmate sunt Christianorum.*

Compendium pavorum naturalium.

Collectio, seu summa Mathematum, sive de Arithmetica, Musica, Geometria, Astronomia.

De virtutibus & vitiis secundum Aristotelem.

De fide, & divinis dogmatibus.

XXI. Pap. Josephi Rhacendyti compendium Rhetoricæ.

Sopatri quæstiones Rhethoricæ.

Liber Isagogicus de conscribendis Epistolis, & orationibus, & versibus Iambicis: deest finis.

XXII. Pap. De formis dicendi, sine titulo.

De charactere Thucydidis ad Ammæum.

Epistola per Dionysium Halicarnass. pl. LX. numero XVIII.

XIII. Pap. Philostrati Imagines XXXII. cum scholiis & gloss. interlin.

Pauli Silentiarii in Thermas quæ sunt in Pythiis semiiambi dimetri Catalectici cum schol. & glossa interlin.

Philostrati Heroica cum schol. & gloss. interlin.

Æsopi fabulæ secundum alphabetum cum vita ipsius in principio.

XXIV. De ideis, sive de formis dicendi; sine titulo: & alia excerpta Rhetorica ex Aristide de Ideis, & Platonis dialogis e Sopatro & Longino, & e Plutarcho, & proverbia ab Æsopo, & excerpta quædam Theologica cum catalogo Patriarcharum Hebræorum, Regum Persarum & Imperatorum Romanorum.

Computus quidam Paschalis, & de stipulatione Aquiliana. Præmittuntur fragmenta quædam de figuris Rhetoricis.

XXV. Pap. Joannis Characis Grammatici de iis, quæ declinantur.

Lexicum Constructionum secundum Alphabetum.

Reverendissimi Metropolitæ Corinthi de Dialectis.

Canonismata, sive regulæ variæ Homeri, deest finis.

Præmittuntur initio Senarii sine principio: primus titulus qui apparet, est ad Bulgariæ Archiep. quibus subjiciuntur, Domini Theodori Prodromi tetrasticha Heroïca, & Iambica de variis sacris celebritatibus.

Sequuntur carmina Sepulchralia.

XXVI. Pap. Julii Pollucis onomasticon ad Commodum Cæsarem: præmittuntur quidam senarii in eundem Imperatorem & in fine alii senarii morales subjiciuntur ab exscriptore in suum opus.

XXVII. Pap. Sapientissimi & Doctissimi Domini Georgii Curresii Scholarii introductio in Grammaticam.

Constantini Lascaris Constantinopolitani de nomine & verbo, Grammaticæ liber tertius, formis excusus.

In fine codicis adnotatur librum de nomine compositum fuisse Mediolani latius, in summam vero redactum Neapoli. De constructione vero secundum & de verbo, hunc, aliosque Messanæ anno Christi 1466.

XXVIII. Impr. pap. Philostrati Imaginum libri II. quibus subjiciuntur:

Philostrati junioris imaginum liber I.

Philostrati Heroica.

Callistrati Ecphrases, sive descriptiones.

Flavii Philostrati de viris Sophistarum ad illustrissimum Consulem D. Antonium.

Venetiis in ædibus Aldi mense Junio 1503. liber Flaminii.

XXIX. Pap. antiq. Anonymi de Syntaxi, sive constructione: finis desideratur.

Collectio adagiorum juxta rationem alphabeti.

Alia collectio juxta alphabetum: quibus adjiciuntur alia proverbia non servato ordine literarum.

Isagoge dogmatum Elementaris ab ore Joannis Presbyteri Monachi Damasceni ad Joannem Episcopum Laodiceæ.

S. P. N. Archiep. Cæsareæ Cappadociæ Basilii quomodo e Græcis literis utilitatem capere possint adolescentes.

Pselli in Platonem, de Animi generatione.

Manuelis Bryennii rerum Harmonicarum libri II. cum schol. Asclepii Tralliani & gloss. interlin.

Nicomachi Geraseni Pythagor. Arithmeticæ Isagoges lib. II.

Pselli ea quæ assumuntur in Methodum

Ægyptiacam Arithmeticæ, & ejusdem hypotyposis summaria veterum dogmatum apud Chaldæos.

Ejusdem Philosophorum Hypatii Pselli enarratio Mathematicæ Timæi de animæ existentia, & cogitatione.

Enarratio perfectior Dialemmatis.

Ad inveniendum latus cujuscumque numeri, & alia de duplicatione cubi.

Cl. Ptolemæi Harmonicon, sive de Musica libri III. cum scholiis quibusdam & gloss. interlin. deest finis.

Porphyrii in Ptolemæi Harmonica Comm.

Plutarchi de Musica.

Subjicitur Erotesis quædam contra Arrianos, quamobrem neque plura, neque pauciora numero sint Evangelia. Finis deest.

XXX. Pap. Definitiones Theologicæ & Philosophicæ anonymi juxta ordinem alphabeti: deest principium.

Incipit a littera B. prope finem & desinit in litera ψ cujus reliqua quære ad finem.

Pauca quædam de tempore Baptismi, Passionis & Crucifixionis Christi, & de hebdomada Tyrophagi: cui subnectuntur Grammatica quædam, & Prosodica.

S. P. N. Cyrilli Archiep. Alexandrini lexicon secundum ordinem alphabeti.

Subjicitur computus Paschalis ab anno 6865. ad 6875.

Prophetia septem Sapientum, qui prophetarunt in templo deæ Minervæ: quorum nomina sunt hæc, Titan, Thias (forte legendum Bias.) Polo, Chilo, Thucydides, Tenander & Plato; qui quidem septem Sapientes consuluerunt Apollinem rogantes ut prophetaret ipsis prophetias.

Methodus Josephi & Commmentarius ipsius, ex chronicis, qua ratione compositum sit Psalterium, & psalmi editi, & de libris, qui in scripturis memorantur, nec reperiuntur; & quid David in fine fecerit, quotve & quo tempore Psalterium interpretati sunt.

Versus quidam Politici super illud, *Domine Jesu Christe Deus noster miserere nobis.*

Quædam de jejunio & ratione victus in festis Græcorum, sine principio.

Menologium insignium festorum, & de jejuniis & eorum solutionibus.

Interrogatio fratris cujusdam ad Senem & ad eandem Responsio: finis deest.

XXXI. Pap. Apomnemoneumata, sive sententiæ memorabiles e diversis Poëtis, Oratoribusque, & tum externis, tum sacris literis, Capitibus LXXI. Ultimæ duæ paginæ nova manu suppletæ sunt. Initio sed alia manu leguntur hæc, *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, & vere superbenedictæ Dominæ nostræ Deiparæ & semper Virginis Mariæ tempore Imperii piissimi, & D. G. coronati Alexii Imperatoris Græcorum Comneni & Euphrosinæ Religiosissimæ Augustæ.*

XXXII. Mixto. Philostrati Heroica. Icones in papyro nova manu.

Themistii Paraphrasis in primum & secundum librum Analyticorum posteriorum: extremæ paginæ nova manu suppletæ & præmittitur Menandri & Philistionis Dialogismus versibus Iambicis.

XXXIII. Pap. Hieroclis commentarios in aurea carmina Pythagoræ manu Michaëlis Apostolæ Constantinopolitani, quem librum inter alios se scripsisse dicit mercede in Creta insula, post captam patriam, mendicantem.

Hephæstionis Enchiridion.

Tetrasticha diversis metris de S. Virgine.

Cardinalis Bessarionis ad Plethonem.

De virtutibus & vitiis.

Sufficientia quatuor virtutum secundum sapientissimum Plethonem.

Subjicitur oratio quædam ad Deum.

Epistolæ quædam quarum prima ad Bessarionem: secunda Bessarionis ad Andronicum Callisti. Ejusdem ad Michaëlem Apostolem. Nicolai Secundini ad Andronicum Callisti.

Defensio quædam Plethonis adversus ejus accusatorem, sine titulo.

Apologia pro Theodoro adversus Plethonem, sine titulo.

De processione Spiritus Sancti Tractatus; sine titulo: forte ipsius Bessarionis.

Ciceronis Cato Major, sive de senectute a Theodoro Gaza in Græcam linguam conversos.

Subjiciuntur versus de Deo qui Erytreæ Sibyllæ tribuuntur: in fine hæc leguntur:

Finem accepit hic liber manu mei Antonii Mediolanensis, qui Cres quoque genere dici possum, propterea quod parentes mei primum Cretam incoluerunt, atque ipse postea in eadem natus, altus, educatusque sum, & ejusdem insulæ privilegiis æque atque alii Cretenses fruar, obsque eo quod mendax sim.

Liber Laurentii & Joannis Petri Francisci de Medicis.

PLUTEUS LIX.

SCRIPTORES GRÆCI.

I. MSC. pap. Platonis Philosophiæ Principis opera omnia cum scholiis quibusdam antiquis ad oram libri.

Initio libri præmittuntur ista, videlicet:

Vita Platonis conscripta a Laërtio Diogene.

Albini Isagoge, seu prologus in Platonis librum.

Theonis Smyrnæi Platonici de Mathematicis utilibus ad lectionem Platonis.

Alcinoi Sermo Didascalicus, sive epitome de placitis Platonis.

Plutarchi dialogus de Musica, in quo interloquuntur Onesicrates, Sotericus, Lysias.

Post Phædrum inseruntur Pythagoræ Samii aurea carmina, & Timæi Locri de anima, mundo, & natura; & Plutarchi epitome de animæ generatione in Timæo.

II. Membr. antiq. Eustathii scholiorum, seu commentariorum in Humeri Iliada: pars prima ab A usque ad I, cum adnotationibus ad oram libri.

Batrachomyomachia alia manu in fine additur.

III. MS. membr. & antiq. Eustathii Maistoros Rhetorum, qui postea Thessalonicæ fuit enarratio in posteriores XV. libros Homeri Iliados, sive pars II. cum adnotationibus: desunt nonnulla in fine.

IV. Pap. Demosthenis Orationes aliquot; videlicet:

Paragraphe contra Nausimachum, & Xenopithen.

Adversus Spudian pro dote. De corona Trierarchiæ contra Olympiodorum * damni dati. Ejusdem orationes Paragraphicæ adversus Xenothemin. Pro Phormione. Contra Dionysodorum damni dati, contra Bœotum de nomine, contra Bœotum de morte materna, contra Nicostratum, contra Neæram Amatoria. Ephesis contra Eubuliden, Endixis contra Theoctinum, contra Polyclem de Epitricarchemate, & contra Ahoënippum de Antidosi

V. Membr. Variorum sapientum Epistolæ, videlicet:

Thaletis.
Pittaci.
Anacharsidis.
Archytæ.
Pisistrati.
Cleobuli.
Epimenidis.
Pythagoræ.
Solonis.
Periandri.
Pherecydis.
Lysidis.
Chilonis.
Thrasybuli.
Anaximenis.

Sequuntur Epistolæ Regis Regum magni Artaxerxis ad Pœtum, & Poeti ad eumdem.

Ejusdem Artaxerxis ad Ystanem Hellesponti Præfectum, & ad Hippocratem ex Asclepiadarum familia.

Hippocratis Epistolæ X. cum una Democriti ad Hippocratem.

Platonis XIII. Phalaridis CL. cum una Abaridis ad Phalaridem.

Mitridatis collectio Epistolarum Bruti LXX.

Æschinis Rhetoris XII.

Alciphronis Rhetoris Epistolæ amatoriæ, & meretriciæ libris II.

Subjiciuntur varia genera Epistolarum exercitationis caussa veluti consolatoriæ, narratoriæ, laudatoriæ.

VI. Membr. Eusthatii Maistoros Rhetorum postea Thessalonicensis Parecbolæ Scholiorum in Odysseam.

VII. Membr. Scholia e diversis Technographis, sive artis scriptoribus in Hermogenis Rhetoricam. Scholiastæ sunt Syrianus, Marcellinus, Sopater.

Magnæ insunt pluribus in locis lacunæ.

VIII. Membr. Demosthenis orationes: incipit ab Olynthiacis: desinit in funebri oratione in eos, qui opem tulerunt Corinthiis, & Epistola Philippi cum vita ipsius Demosthenis, & Libanio in eamdem, & argumentis singularium orationum. Distichum legitur in laudem Demosthenis Latine redditum, scriptumque a Lapo.

IX. Membr. Demosthenis orationes, videlicet:

De falsa legatione contra Midiam de pugno, contra Aristocratem, contra Androtionem legum violatarum, contra Timocratem legum violatarum, & contra Aristogitonem; cum scholiis antiquis quibusdam ad oram libri: prima oratio ex parte nova manu suppletur.

X. Pap. Demosthenis orationes variæ: incipiunt ab Epistola Philippi, & ab orationibus symbuleuticis, quarum prima περὶ συντάξεως: desinit in orationem secundam contra Aristogitonem. Præmittitur præfatio Libanii in Demost. & argumenta aliquot orationum.

Aristidis orationes contra Platonem pro Rhetorica, & Encomiasticæ aliquot ejusdem, & Agonisticæ cum argumentis earundem: ultima contra accusantes quod non declamaret. Præmittuntur Iambica in Aristidem contradicentem Platoni: omnia cum scholiis & glossis interlinearibus: finis deest.

XI. Pap. Dionysii Halicarnassei Methodus orationum panegyricarum, nuptialium, genethliacarum, epithalamicarum, prosphoneticarum, sepulchralium, exhortatoriarum ad Athletas.

Ejusdem de imitatione, & de compositione nominum ad Rufum Metilium.

Demetrii Phalerei Perihermenias, hoc est de interpretatione.

Apsini Rhetoris de proœmiis, & aliis partibus Rhetoricæ, & de figuratis quæstionibus.

Minuciani de Epicherematis, & ut in alio exemplari dicitur, Nicagoræ.

De idea simplicis orationis, sine titulo, forte Hermogenis.

Menandri Rhetoris divisio generum orationis demonstrativæ. Codex absolutus manu Nicodemi Monachi peccatoris, ope & sumtibus nobilissimi Tzulii Romani mens. Januar. XXVII.

XII. Pap. Epistolæ variæ cujusdam Sanctissimi Atheniensium Episcopi cum Protheoria anonymi in easdem: earum prima inscribitur ad fratrem suum D. Nicetam Choniaten. 2. 4. 6. ad Thessalonicensem D. Eustathium numero 10. est ejusdem encomium in B. Archiepiscopum Choniaten D. Nicetam.

Numero 11. oratio tradita cuidam Rhetori in sanctissimum Patriarcham D. Michaelem.

Numero 12. oratio quando primum Athenas ingressus est.

Numero 13. homilia habita tertia dominica jejuniorum, in qua venerabilis, & vivifica crux proposita adoratur, cui adjicitur alia in festo Palmarum.

Acclamatio ad Prætorem D. Nicephorum * Prosuchen, Athenas ingredientem.

Ejusdem Epistolæ XIV. quarum prima ad D. Michaëlem .... ad Patriarcham D. Theodosium.

Oratio in S. Hieromartyrem Leonidam, & socios ejus.

Prosphonema, seu acclamatio in Prætorem D. Demetrium Athenas ingredientem.

Epistolæ aliæ XIX. quarum prima novo Patri, & Hypertimo D. Euthymio: ultima ad D. Michaëlem.

Homilia in adventu ipsius ad Euripum, qui est juxta Eubœam.

Threnodia super beatæ memoriæ viro D. Theophylacto.

Oratio encomiastica in Imperatorem D. Isaacum Angelum.

Epistolæ aliæ XI. prima ad Prætorem D. Nicolaum Tripsychon: ultima ad D. Basilium Pieridam Logariastem, sive a rationibus Prætorii.

Oratio funebris in Archimandritam Athe-

niensis Monasterii D. Neophytum.

Monodia in sanctissimum Thessalonicæ D. Eustathium.

Epistolæ VIII. quarum prima ad Magnum Logothetam Belissariotem: ultima ad Magnum Ducam cognomento Stryphnum.

Hypomnesticum in Imperatorem D. Alexium Comnenum.

Epistolæ aliæ XVI. prima ad Patriarcham D. Georgium Xiphilinum: ultima ad D. Joannem Oenopont.

Prosphonema ad D. Basilium Camaterum.

Epistolæ aliæ X. prima novo Patri, &c. ultima ad D. Georgium.

Prosphonema in Magnum Ducam Stryphnum: & post duas ipsius Epistolas ad Consobrinum ipsius D. Michaelem, sequuntur.

Epistolæ XII. quas scripsit ab insula Ceo: harum prima est ad Thebarum præsulem D. Manuel: ultima ad sanctissimum D. Archiepiscopum Lucam.

Monodia in fratrem suum D. Nicetam Choniaten.

Epistolæ LXXXVIII. prima ad D. Euthymium Torricen, ultima sine titulo.

Sermones animi, & corporis cum Protheoria in principio, & in fine sententia prolata a Judicibus.

Ejusdem scheda, cui interseruntur quidam senarii ad Deum.

Ejusdem Atheniensis Episcopi Lusus Theano inscriptus versibus heroicis, cum epigrammatis in sanctissimam Virginem, in Crucifixionem, in Angelos, &c. horum carminum pagina una præpostere posita.

Exordia diversarum Epistolarum.

Beatissimi Bulgariæ D. Theophylacti Epistolæ LXXVI.

Ejusdem ad suos discipulos immodestos.

Oratio in fratrem Eunuchum cum senariis in eandem, & argumentum orationis.

Ejusdem ad Porphyrog. D. Constantinum, & ejusdem libellus Isaacii.

Ejusdem ad Imperatorem Alexium.

XIII. Pap. Enarrationes in Evangelium de iis, quæ gesta sunt post Christi resurrectionem, sine titulo & fine.

Enarrationes utiles sacræ secundum interrogationem & responsionem.

Colloquium Christiani cum Judæo.

Descriptiones quædam Physiologicæ animalium, quibus subjicitur descriptio falsarum calumniarum in Sanctum Chrysostomum circa suam depositionem.

De reptilibus, piscibus & volatilibus, adnectitur alia manu cursus Lunæ Decemnovennalis.

Historica quædam, sive compendium Historiarum Romanorum Imperatorum a Julio Cæsare ad Nicephorum Botaniaten.

Eulogii Papæ Alexandrini de hæresi sui temporis Bogomilorum, & narratio de impio Basilio cum exceptis e Theodoreto Episcopo Cyri in Levitic. Deuteronom. Jesum Nave. De causis obscuritatis veteris Testamenti. Dei nomina. De traditionibus, seu versionibus divinæ Scripturæ, & Catalogus Imperatorum Romanorum a Constantino Magno ad ultimum Constantinum, & Catalogus Patriarcharum Hierosolymitanorum, Antiochenorum, Alexandrinorum, Romanorum & Constantinopolitanorum: deest principium.

S. P. N. Athanasii Archiepiscopi Alexandrini interpretationes & solutiones ad dubitationes quasdam sacræ scripturæ longe utilissimæ cap. CXXXV. quibus subjiciuntur quæstiones, & solutiones sacræ capitibus XV. & orationes S. Patriarchæ D. Marci, & Beatæ Mariæ Ægyptiæ.

Expositio fidei.

Preces sacræ Critopuli Imbrii, item Eugenici: Joannis in S. Triadem, & in Spiritum Sanctum, & alia in unum Deum Trishypostaton, in superlanctam Deiparam, & S. Joannem Chrysostomum, & luminare mundi: Sequuntur.

Excerpta e contemplativis, & amatoriis precibus B. Augustini Episcopi Hipponensis, quænam dixerit anima sola ad Deum solum: de inenarrabili dulcedine Dei, quas preces in Linguam Græcam convertit D. Demetrius Cydones, & has invenit in Italia D. Marcus Eugenicus Ephesinus.

Tractatus, sive Epistola scripta mens. Augusto, indict. 10. (*sic*) inscripta: Maximus Dei misericordia Patriarcha Christianorum, qui ubique sunt, Orthodoxorum, piis Christianis, qui sub nobis sunt, universis.

Preces ad D. N. J. Christum, & sanctissimam Deiparam sanctissimi, & sapientissimi & Oecumenici Patriarchæ D. Marci.

S. Maximi de anima.

De Simone Mago, & de Sergio.

De significatione sacrarum ceremoniarum, & instrumentorum Ecclesiasticæ liturgiæ Græcæ: deest finis.

Vita, & gesta SS. & gloriosorum, & pietatis amantium Magnorum Imperatorum Constantini, & Helenæ, & manifestatio venerabilis, & vivificæ Crucis D. N. J. C.

Vita, & gesta B. P. N. Germani Fundatoris venerab. Monasterii Cosenitzæ. Liber Ludovici Boccatelli.

XIV. Pap. Quædam medica circa partem prognosticam, sine principio: primum caput legitur de Decubitu: ultimum de interitu morbi, & de signis universalibus.

S. P. N. Gregorii Thaumaturgi Theologia, sive professio fidei.

Scholia in prænotationes Hippocratis excerpta ab ore Stephani Philosophi.

Galeni de typis.

Sequitur initium Scholiorum in Aphorismos Hippocratis, cæterum desiderantur integra scholia.

Galeni commentarius in librum Hippocratis de natura hominis libri II.

Ejusdem in librum Hippocratis de dieta hygiina. Philareti tractatus de pulsibus.

Galeni Synopsis proprii tractatus de pulsibus, & de unitorum diapiasi.

Scholia in Hippocratis librum de natura pueri exceptus ab ore Joannis, finis deest.

XV. Membr. Dionysii Halicarnassei de compositione nominum.

Ejusdem Lysias, Isocrates, Isæus, Dinarchus imperfectus, cæteræ vitæ desunt.

Flavii Philostrati ad illustrissimum Hypatum, seu Consulem Antonium Gordianum.

Vitæ

Vitæ Sophistarum, desinit in Philisto: videtur aliquid deesse in fine.

Callistrati eephrases, seu descriptiones IV. Prima in Satyrum: ultima in statuam Narcissi.

Aristidis oratio ad Imperatorem Lalia, sive sermo in laudem Æsculapii, in Jovem, in Ægeum pelagus, in Serapin: finis deest.

XVI. Membr. S. P. N. Cyrilli Archiepiscopi Alexandriæ lexicum juxta ordinem literarum.

Aliud lexicon juxta ordinem literarum.

Subjiciuntur opuscula quædam, videlicet:

Tractatus adverbiorum.

Tractatus constructionum cum verbis juxta ordinem literarum.

Nomina Canonis Tyropbagi.

Nomina ventorum, mensium Ægyptiorum, atque Græcorum, Hebræorumque.

Epitbeta Jovis, Neptuni, Martis, aliorumque Deorum.

Catalogus nominum secundum alphab. in ιδα, vel ια desinentium.

Catalogus eorum nominum, quæ contrahunt, vel servant quasdam syllabas in genitivo.

Tractatus eorum nominum, quæ desinunt in ότης juxta alphab.

Catalogus eorum, quæ desinunt in ιον.

Nomina Hebraïca quemadmodum a Græcis scribuntur.

De masculinis desinentibus in ων & declinantur, & eorum derivatis, & de nominibus, quæ desinunt in ις, vel ιδος, &c.

XVII. Pap. Excerpra e libro primo spiritualium Heronis Alexandrini, & e libro Theophrasti de igne, quibus subjiciunrur alia manu fragmenta, de insomniis speciosis primum, alterum de colonia Pbocensium in Marsiliam deducta e Chronographia Agathiæ, & de Francis.

Versus Anacreontici Politici instar Exomologeseos divinissimi & sapientissimi Joannis Comneni Zozopolitani.

Autoritates diversæ Patrum, & Conciliorum collectæ ad demonstrandum quod Spiritus sit etiam ex Filio.

Tomus, sive codex expositus a Divina & Sacra Synodo congregata adversus sentientes cum Barlaam & Acyndino, sub imperio piorum, & orthodoxorum Imperatorum nostrorum Matthæi Cantacuzeni, & Joannis Palæologi cum Confessione orthodoxæ fidei exposita a sacratissimo Metropolita Thessalonicæ D. Gregorio Palama.

Legales quædam Scholicæ adnotationes, quorum titulus de mutua pecunia, & Danistis.

Cydonæ oratio pro Latinis solvens argumenta, quæ affert pro Græcis, contra syllogismos Thomæ, Cabasilas in libro contra Latinos, deest aliquid in fine.

Dictionarium Græcum: incipit a litera κ usque ad χ in verbo χρόνος.

Fragmentum Grammaticum de variis desinentiis adverbiorum, & fragmentum Domini Maximi Planudis.

De modis Atticis loquendi.

Concodrii, sive Cocondrii (utroque enim modo reperitur) de tropis.

Sapientissimi & doctissimi D. Manuel Moschopuli de passionibus dictionum, & Lesbonactis de figuris, seu schematibus XXII. & inde spiritibus.

Sententiæ quædam Diæteticæ, seu de ratione victus, deest aliquid in fine.

Agapeti Diaconi ad Justinianum Imperatorem scheda.

Marci Antonini e vita ipsius.

Pselli dialogus, qui Timotheus, seu de Dæmonibus inscribitur.

Homeri carmina quædam de morte Patrocli.

Domini Georgii Phobeni Dicatophylacis explicationes quarumdam rerum difficilium, & quæ dupliciter intelliguntur, vel dubitantur in legibus, caput primum de hypobolo: ultimum de circulo qui contingit in fisco, & dote, &c.

Expositio nova quomodo scribit nunc Patriarcha Constantinopolitanus Papæ, & reliquis Patriarchis, & Archiep. atque etiam Metropolitanis, & sæcularibus Principibus gubernantibus, a quodam Lascari Mitylenensis filio composita ut in fine ex adnotatione ad marginem colligitur.

Inscriptiones quædam Græcæ inventæ Smyrnæ, Sardibus in Phocæa secundum Ioniam, in Cuma Æolidæ, in Insula Chio, Cizyci, Athenis, Thrallis, & epigrammata sepulchralia in Hesiodum, Livium, Orpheum, Musæum & Oppianum, & in laudem Ptolemæi Astronomi, literis majusculis.

Sexti Empirici adversus Astrologos.

Sermo Antitheticus adversus Plotinum, tractatus satis bonus.

Simocatæ Epistolæ morales & rusticanæ. Prima est critica adversus Plotinum.

Porphyrii Isagoge de V. vocibus cum protheoria & scholiis, & X. Categoriæ Aristotelis cum scholiis.

Fragmentum legale de dote, & antenuptiali donatione, &c.

Initio codicis est Psalmus primus carmine versus ab Apollinari cum glossis interlin. & Platonis leges de iis quæ sint timenda, versibus iambicis, & alii iambici de Medico: ad medi. . . . . (qui forte Philis) & de muliere loquaci & taciturna, & ad judicem.

XVIII. Pap. Chrysoloræ comparatio veteris & novæ Romæ.

XIX. Pap. Demosthenis orationes aliquæ, videlicet Olynthiacæ III. adversus Philippum I. de pace, Philippica II. de Haloneso, quæ in inscriptione adnotatur non esse Demosthenis. De iis quæ in Cherroneso, Philippica III. & IV. adversus Epistolam Philippi. De Syntaxi, sive de copiis paraudis deliberativa. De classibus. Pro Megalopolitanis, pro libertate Rhodiorum. De conditionibus & pactis cum Alexandro. De corona, de falsa legatione adversus Æschinem. De immunitate adversus Leptinem. Pars orationis contra Androtionem, adversus Midiam de pugna, adversus Aristocratem, adversus Timocratem: majori ex parte nova manu suppleta cum schol. & argumentis quarumdam orationum in principio.

XX. Pap. Apomnemoneumata e diversis Poëtis & Oratoribus, tum externis, tum sacris, capitibus LXXI: quorum primum de vitæ virtute & vitiositate, ultimum de tolerantia & longanimitate.

Codex mercede scriptus a Michaële Apostole post captam patriam in Insula Creta.

XXI. Pap. Epistola scripta a civitate Suedrorum Pamphyliæ a Tarasino (Gesner. Tarsianum vocat) & Matidio, & aliis Presbyteris ad S. Epiphanium petentibus de fide, de Patre, Filio & Spiritu-Sancto, & aliis partibus ejusdem fidei.

Alia Epistola scripta a Palladio in eadem civitate Suedrorum ad eumdem. Epiphanio petente & ipso de iisdem.

Antepistola, seu responsio . . . . . ad ipsos missa a S. Epiphanio, quæ universam de fide doctrinam, quam petebant, complectitur, finis desideratur, & præmittitur vita ipsius Epiphanii.

XXII. Pap. Dionis Chrysostomi Oratoriæ declamationes LXXX. Prævia vita ipsius Dionis scripta ab Arera Archiepiscopo, & alia ejusdem Dionis Pruseensis, & de eodem, & orationum ipsius stylo & forma.

Liber Francisci Philelphi, ut manu ipsius adnotatur, postea Petri Laurentii e Mediceorum familia, ut Græce in fine legitur.

XXIII. Pap. Chrysoloræ veteris & recentioris Romæ comparatio, cui subjicitur

Manuel Chrysoloræ Epistola ad Joan. Chrysoloram, & alia ad Demetrium Chrysoloram.

Ejusdem consolatio ad Pallantem Onuphrii in morte proprii fratris.

XXIV. Pap. Isocratis orationes judiciales, videlicet de Antidosi, de Jugo. Trapezitica, & præscriptio adversus Callimachum.

Sapientissimi D. Demetrii Cydonis orationes VII. Deliberativa de Callipoli, deliberativa altera: quod sine ratione sit timor mortis. Monodia super iis, qui Thessalonicæ ceciderunt. Oratio ad Imperatorem Cantacuzenum. Orationes II. & in D. Joann. Palæologum I.

Ejusdem Epistolæ XX. 1ª. 2ª. 5ª. sine titulo, 9ª. 10ª. 11ª. τῷ αὐτῷ. 7ª. 18ª. D. Tarchanlotæ. 3ª. 7ª. 12ª. 13ª. 14ª. 15ª. 16ª. 19ª. 20ª. 21ª. 22ª. Imperatori D. Emmanuel 4ª. Chio Medico. 6ª. Philosopho D. Georgio. 17ª. Despote D. Theodoro.

XXV. Pap. Demosthenis orationes XXI. ab Olynthiacis ad eam, quæ inscribitur, contra Androtionem legum violatarum.

Præmittitur vita Demosthenis & argumenta orationum Libanii Sophistæ cum procemio ejusdem ad Montium Procoss. a quo rogatus fuerat scribere, tum Demosthenis vitam, tum orationum ipsarum argumenta.

Demosthenis Epistolæ VI.

Aristidis sermo de Rhetorica.

Philostrati imagines quædam, videlicet, Hyacinthi, Andriorum, Mercurii genitura, Amphiaraus & Perseus, finis deest.

XXVI. Pap. Sapientissimi & doctissimi D. Maximi Planudis de constructione, & alii tractatus de eadem.

Lexicum constructionis verborum juxta alphabetum cum exemplis constructionum.

De verbis . . . . . Synonymis juxta alphabet.

Joannis Philoponi Alexandrini cognomento Grammatici de iis, quæ diversa significant secundum varios accentus, & spiritus juxta alphabetum, sive de variis accentibus & spiritibus.

Liber Laurentii, & Joannis Petri Francisci de Medicis Scriptus a Rhoso Cretensi ut videtur.

XXVII. Papyr. Demosthenis orationes XXXVIII. quarum prima adversus Leptinem de immunitate, cum argumentis earumdem in principio.

Euripidis Epistolæ V. ad Archelaum Regem III. ad Sophoclem una, & ad Cephisiphontem altera.

Hippocratis Epistolæ XIII. (& XV.) quarum prima . . . . . Regis Regum magni Artaxerxis ad Pœtum, & Pœti ad eumdem: ultima Democriti ad Hippocratem.

Epistolæ Synesii IX.

Octava non habetur in edit. Parisiensi.

Octava incipit: Μετὰ Πελαγίων.

Dissertatio quædam, sine titulo & fine. Est Synesii, vide pl. 55. nº. 8. εἰς τὸν αὐτοκράτορα, ἢ περὶ Βασιλείας.

XXVIII. Membr. Sapientissimi & Hypertimi Domini Constantini Pselli expositio fidei edita, Imperatori Domino Constantino Monomacho ad eorum, qui ipsum damnabant, redargutionem.

Ejusdem ad eumdem de septem Synodis.

Canones, sive Cantiones sacræ, quarum prima trium Hierarcharum, videlicet: Basilii Magni, Gregorii Theologi, & Joan. Chrysostomi, super primo tono.

Quæstiones de anima, quarum prima quomodo uniatur corpori anima, secunda utrum anima separetur a corpore, an corpus ab anima, & de differentia cognitionum, & quomodo novit Deus res quæ mutantur.

XXIX. Pap. Demosthenis orationes, videlicet contra Midiam de pugna, contra Æschinem de falsa legatione, & de corona cum argumento in fine: alia argumenta singulis orationibus præmittuntur.

XXX. Pap. Excerpta e variis scriptoribus geographica, historica, moralia. Pag. 55. citatur Xiphilinus ex fratre nepos Joannis Xiphilini & Patriarchæ, confector epitomes multorum librorum Dionis, qui floruit sub Michaële Duca Imperatore: deest una pagina in principio.

Proverbia popularia juxta alphabet.

Alia proverbia popularia collecta a sapientissimo D. Maximo Planude, quibus subjicitur ejusdem Epistola ad Philanthropinum.

Epistolæ Basilii & Libanii amœbeæ.

Monodia in Templum Apollinis in Daphno.

Libanii Sophistæ Antiochica, Encomium Constantii, & Constantis nova manu. Ad Imperatorem Theodosium de seditione, ad eumdem in conciliationibus, ad Imperatorem pro sacris, cui subjiciuntur alia manu ad replendam paginam descriptio ebrietatis, & descriptio cursus heroum. Sequuntur

Ejusdem Libanii declamationes XVII. varia manu suppletæ.

Anni adscribuntur ad calcem cujusdam paginæ 6712. non 6718. ut Langius existimavit, quo forte tempore liber scriptus est, id est, anno Christi 1204.

XXXI. Pap. Domini Manuel Cretensis erotemata cum declinationibus nominum, & verborum, & ejusdem schedæ.

XXXII. Membr. Geoponica, sive collectio auctorum Geoponicorum lib. XX. cum nominibus Auctorum e quibus consarcinatum est hoc opus, ad oram libri literis minoribus

quadratis, & titulis librorum auro pictis.

XXXIII. Pap. Liber Græcus cujus inscriptio Latine ibi sic habet. Incipiunt regulæ Græcæ, quas Græci Ἐρωτήματα, seu ἐρωτηματικά, id est, interrogationes magistrales partim secundum communem usum, partim secundum ordinem Ang. Decembrii Præceptoris. Quædam pronunciationis regulæ leguntur initio latino sermone; cætera Græce.

Æsopi fabulæ: prima de vulpe, & capro; ultima de lupo, & grue.

XXXIV. Pap. Demetrii Moschi Neæra opus dialogi forma cum argumento, & Epistola ad illustrissimum Ducem D. Ludovicum Gonzagium, & epigrammate in illustrissimam Susannam.

XXXV. Pap. Synesii Cyrenæi Epistolæ: quarum prima ad Anysium, quæ in meo est 6. secunda ad Theophilum Episc. quæ in meo est 9. tertia ad Philosopham Hipatiam: ultimæ quatuor ad Pylemenem.

Liber Politiani, & amicorum ut in fine ipsius manu adnotatur, & ejusdem sunt adnotatiunculæ ad oram libri. Eadem manu adnotatur mors Alamannorum Despoenæ Dominæ Irenes Palæologinæ mens. Augusti 16. die 5. Indict. 7. anni 6832. unde tempus scripti libri manifeste colligitur. Christi 1324.

Epistolæ Filii Magni Imperatoris Domini Joannis Ducæ Domini Theodori Lascaris CXXXIII. ad magnum in Philosophia Magistrum, & Sanctum Hieromonachum Nicephorum Blemmidam: ad magnum Philosophum D. Georgium Æropoliten περὶ τῆς τοῦ μαρκιωνὸς πρεσβείας 37. μετωνύμων. Ad Theodoritum. Ad SS. & Oecumenicum Patriarcham D. Manuel 13. ante Marcionis Bertoldi de Oemburg legationem ad Imperatorem D. Joan. Ducam Ἁγιώτατέ μου δέσποτα. Ad Ierotaton Ephesi Metropoliten D. Nicephorum ante, &c. 6. τετταρῶν. Ad Metropoliten D. Joseph ante, &c. 6. Ἀδελφὲ μέν. Ad quendam Grammaticum Balsamonem ante, &c. 5. ἐκ Βαλσάμων. Ad SS. Philadelphiæ Metropoliten D. Phocam 3. Ad Tharcam Grammaticum 4. Ad Metropoliten Sardicensium D. Andronicum 3. Ad Patriarchas D. Xiphilinum, & Argyropilum 4. ad Germanum Metropoliten Adrianopol. 1. ad quendam Callistum Grammaticum, 1. ad D. Nilum Vicarium Monasterii τοῦ Στύλου 1. Ad quemdam Grammaticum Manichaiten 5. Ad quendam Grammaticum Costomyten una. Ad Michaëlem Calothetum Domesticum τῶν χιλίων. Ultima ad præsidentem Philadelphiæ Demetrium Iatropulum.

Præmittitur in easdem Epistolas præfatio Magni Logothetæ D. Georgii Acropolitæ versibus Iambicis 63. & alia manu subnectitur Epistola D. Theodori Xanthopuli ad Magnum Logothetam. Subjicitur notitia Metropoleon LXXXIV. & Archiepiscopatuum Græciæ XXXIX. Sequuntur aliæ ut videntur, Epistolæ, quarum tituli abrasi sunt, quibus alia manu inserti sunt quidam senarii.

Sapientissimi & Doctissimi, & Honoratissimi inter Monachos Maximi Planudæ sermo in sepulturam Domini Deique & servatoris Jesu Christi, & in lamentationem Deiparæ.

Epistola Rhabdæ ad Doctissimum & Philosophum D. Andronicum Zaridem.

XXXVI. Impr. pap. Compendium octo orationis partium, & aliorum quorumdam necessariorum editum a Constantino Lascari Byzantio apposita Latina versione cum dedicatoria in principio Boni Accursii Pisani ad V. C. Julium Pomponium. In fine legitur:

Hoc divinum opus impressum est Mediolani tertio Kal. Octob. MCCCCLXXX. & interpretatum per venerabilem patrem utriusque linguæ peritissimum Joannem Monachum Placentinum.

Theocriti idyllia & Hesiodi Ascræi Opera & dies.

XXXVII. Pap. Dionis Chrysostomi Trojana, quod Ilium minime captum sit.

Ejusdem de suo ipsius audiendi studio.

De exercitatione dicendi.

De pulcritudine.

Aliæ duæ sine titulo, quarum prima πολλὰ μὲν ἡ ἄλλα, altera ἐπὶ φυγῆς, incipit: finis deest.

Isocratis oratio Parænetica ad Demonicum, & Adversus sophistas præmissa ipsius vita in principio.

Polemonis Sophistæ in Cynægirum, & Callimachum Declamationes duæ: prima pro patre Cynægiri: altera pro patre Callimachi.

Hesychii Milesii Illustrii de sapientibus, qui in literis claruerunt.

Excerpta e vitis Sophistarum Philostrati.

XXXVIII. Pap. Eudemi Rhetoris dictionum utilium collectio, quibus maxime usi sunt oratores, & historicorum disertissimi juxta alphab.

Collectio dictionum e diversis libris, tum veteris scripturæ, tum novæ, cum etiam externæ ordine literarum.

Liber de Orthographia, qui inscribitur de Antistoechis, sive de æquivocis elementis.

Canones varii Ecclesiastici, & troparia cum explicationibus, videlicet in Natalem D. N. J. C. in S. Theophania, & festum Pentecostes Joannis cujusdam Monachi.

De notis, quæ adscribi solent ad oram librorum.

Lexicum vocum, quæ occurrunt in psalmis, Evangelio, & Epistolis Apostolorum & interpretationes nominum divinæ scripturæ, cui subjicitur e S. Epiphanio excerptum de Mensuris, & Ponderibus.

Definitiones diversæ secundum traditionem, & fidem S. Catholicæ, & Apostolicæ Ecclesiæ collectæ e Clemente, & aliis religiosis, & BB. PP. quos præ omni alia disciplina impectorare oportet eum, qui Dei ope præesse vult verbo Pietatis: ultimum caput excerptum est e Sinaita Magno Anastasio.

Adjecta quædam sunt de eclipsi Lunæ, & Solis, & de anno.

XXXIX. Membr. Demosthenis oratoris orationes aliquot, videlicet Olynthiacæ III. Philippicæ IV. adversus Epistolam Philippi: de Halonesо, & de Pace, cujus tantum initium legitur: cætera desunt.

XL. Impr. pap. Cebetis tabula.

Basilii Magni oratio Parænetica ad juvenes quomodo e Græcanicis literis utilitatem capere possint.

Plutarchi Chæronei de liberorum educatione.

Xenophontis Hiero, sive Tyrannicus.

XLI. Membr. Demosthenis de falsa legatione Amatoria. Adversus Leptinem de immunitate, quarum singulis subnectuntur argumenta.

XLIII. Pap. Constantini Lascaris Constantinopolitani de nomine, & verbo, liber secundus absolutus mense Martio 28. die quinta hora nona.

XLIV. Pap. Eustathii Maistoris Rhetorum & Ecclesiastici a supplicationibus, & postea Thessalonicensis..... Parecbolæ, seu egressiones Homeri Iliadis, sive excerpta ex ejusdem commentariis in Iliadem.

XLV. Pap. Domini Manuel Erotemata cum tabulis declinationum, & conjugationum in fine.

Schedia aliquot Grammatica cum explicatione.

Ecphrasis, seu imagines quædam sine titulo: prima in simulacrum Indi, ultima in simulacrum Bacchantis.

Icones Philostrati, & Heroïca cum glossis interlinearibus & scholiis.

Varia schedia Grammatica sine titulo: cum glossis interlinearibus & enarrationibus.

Lexicum dictionum Herodori juxta alphabetum, cui subjiciuntur quædam de dialecto Ionica.

Sequuntur de soloecismo sine nomine Autoris & ejusdem Epistolæ IV. & ejusdem adversus Italos, seu Latinos.

Laterculus mensium variarum gentium cum dodecastichbo in XII. menses. Quædam de pedibus poëticis, & epigrammata nonnulla in Anthologia, quæ excipiunt nonnulli versus Empedoclis de sphæra.

Sapientissimi Maximi Planudis dialogus de Grammatica, interloquuntur Neophron, & Palætimos.

Ejusdem de constructione verborum.

Proverbia juxta alphab.

De dialecto Æolica, & Attica.

Liber Græculi Papæ, seu Presbyteri cujusdam nomine Georgii Lementii.

Sapientissimi Maximi Planudis Metaphrasis Catonis Romani a Latina in Græcam linguam.

XLV. Membr. Erotemata Grammatica, & declinationes, quæ in fronte habent alia, & suspecta manu Dionysii Thracis. Codex scriptus manu Papæ Georgii Magistri, Nicolai primi Anagnostæ, seu lectotis mense Aprili die 4. anno ab O. C. 6957. indictione 12.

XLVI. Membr. Demosthenis oratoris oratio, de falsa legatione contra Æschinem cum duplici argumento. Codex descriptus Romæ ab exemplari mendoso (Exscriptor in fine id fatetur ingenue) manu Joann. Sacerdotis Rhosi Cretensis anno 1489. mens. Febr. 24. In fine scripti sunt menses Atheniensium cum Romanis, qui illis respondent a Septembri ad Augustum.

XLVII. Membr. Demosthenis Olynthiacæ & contra Philippum.

Chionis Epistolæ XVI. prima ad Matriden, ultima ad Platonem.

Menexemus, sive Sermo Funebris.

Plutarchi de virtute, & vitiositate.

XLVIII. Membr. Erotemata de re Grammatica: adjecta sunt in fine quædam e Tryphone de passionibus dictionum.

XLIX. Pap. S. P. N. Cyrilli Archiep. Alexandrini lexicum juxta alphabet. principio, & fine suppletum.

PLUTEUS LX.

SCRIPTORES GRÆCI.

N. Codex. I. Membr. Athenæi de Naucratite, Dipnosophistæ, seu e libris XV. Athenæi collectanea.

II. Pap. Idem Athenæus: ab initio nomina sunt Scriptorum, qui citantur: ad finem apposita sunt quædam, quæ desiderabantur in secundo, & XV. libro.

De Nili inctemento variorum sententiæ.

III. Membr. Aristidis Rhetoris orationes XXV. prima Leuctrica pro Lacedemoniis, pro Thebanis secunda, sive Leuctrica secunda Oratio . . . . . Sacræ Orationes VI. Contra extra saltantes sive contra eos qui se eximebant a communi Asia in Smyrna, quæ oratio dicitur admirationem supra omnes consecuta. Monodia super Smyrna: in fine adnotatur compositam esse momento temporis simul ac nunciatum est. Eleusinia: in fine adnotatur compositam fuisse horæ spatio in Smyrna mense duodecimo tempore Prætoris Macrini, cum auctor annos haberet 53. & menses sex, recitata Smyrnæ in Concilio. Epistola de Smyrna ad Imper. Palinodia super Smyrna. Ad Rhodios de concordia. Ad civitates de concordia. Ad accusantes quod non declamaret: de paraphthegmate. Smyrnaïca civilis, seu Smyrnæ encomium. Orationes duæ Ægyptiæ. Quod non oporteat comoedias edere; Panegyrica in Cizyco de templo. Apellæ Genethliaca, dictata pridie quam legeretur in cathedra Pergami, cum auctor esset annorum XXIX. Vaticinatricis Minervæ tempore Severi Præsidis. cum esset annorum XXXV. & mensis unius. Asclepiadæ, Bacchus, Hercules quam habuit cum esset annorum XLVIII. & mens. VIII. In puteum qui in Æsculapii templo est.

Panegyrica oratio ad aquam Pergami habita. Finis desideratur.

Interspersæ sunt adnotatiunculæ minusculis literis quadratis.

IV. In pap. Æschinis adversus Ctesiphontem & ejusdem Epistolæ.

Ex Epistolis Diogenis, Anacharsidis, Cratetis, Senatus Populique Abdetitarum ad Hippocratem, & Hippocratis, & Democriti Epistolæ: septem Sapientum præcepta, quæ inventa sunt sculpta in columna Delphica. Eadem præcepta versibus, & quorumdam Philosophorum sententiæ.

V. Membr. Arriani dissertationes, seu diatribæ in Epictetum libri IV.

Juliani Cæsaris in laudem Solis Imperatoris ad Sallustium.

Ejusdem Antiochica oratio sive Misopogon.

Themistii Philosophi Basanistes, seu Philosophus.

In Patrem suum: Script. manu Joann. Thessali Scurariotæ anno a Christi ortu 1485. M. April. XV. Liber Angeli Politiani.

VI. Pap. Aristidis orationes quædam, quarum

quarum prima Panathenaïca cum brevibus A scholiis.

Platonis Phædon, seu de anima.

Gorgias, sive de Rhetorica.

Synesii Cyrenæi Dio vel de vita sua. Ægyptii, seu de providentia. De insomniis cum schol. & gloss. interlin. De laudibus Calvitii. De regno ad Arcadium Imperatorem.

VII. Membr. Aristidis orationes XXX. quarum prima panegyricus habitus Cyzici, de templo: est ultima sacrarum V.

VIII. Membr. Aristidis orationes LVI. quarum prima Panathenaïca, ultima sacrarum V. cum nonnullis scholiis.

IX. Membr. Aristidis orationes XXXVIII. B cum vita ipsius: schol. & Prolegom. quarum prima Panathenaïca: ultima Asclepiadæ.

X. In pap. Aristotelis artis Rhetoricæ libri III.

Ejusdem Rhetorica ad Alexandrum.

XI. In pap. Andreæ humilis & peccatoris (qui a Langio dicitur Cretensis) in venerabilem Dormitionem B. M. V. oratio secunda.

Excerpta quædam de Trinitate, & Spiritu Sancto ex Paulo, & Athanasio, & Gregorio Nyss. Amphilochio, Cyrillo, Theodoreto, & quarta & quinta Synodo: Finis deest.

XII. Pap. Aristidis orationes XVII. quarum prima Panathenaïca, ultima pro Lacedemoniis Leuctrica prima, cum vita ejusdem in principio.

XIII. Pap. Antiochi ad honorabilem P. Eustathium (* Athalinæ dumus Possevinus.) capita varia: quorum primum de fide, ultimum de regno: cum præfatione ipsius, & fragmento lacero alterius Opusculi in principio. Ejusdem Oratio Confessionis: deest finis.

Adjiciuntur capita quædam a Monacho nomine sapiente in epitomen redacta, quorum primum: Quod periculosum sit multis, & maxime Monachis sermones, & literas Græcas, & Hæreticorum discere. Secundum: quid ex Græcanica eruditione utile, & quid inutile, & alia excerpta, ut videntur, ex ipso Antiocho: finis deest.

XIV. Msc. Pap. Aristotelis de Poëtica.

Plutarchi quomodo oporteat juvenes poëmata audire.

Herodori Halicarnassei enarratio de Homeri ortu & vita; & Dionis Chrysostomi oratio de Homero.

Libanii Sophistæ character epistolaris.

Sententiæ Menandri uno versu contentæ juxta alphab.

Demetrii Phalerei Periherm enias, sive de elocutione. Omnia cum adnotatiunculis ad oram libri manu Ang. Politiani.

XV. Membr. Aphthonii Sophistæ progymnasmata cum scholiis brevibus.

Hermogenis ars Rhetorica cum schol. brevibus variorum.

XVI. Pap. Aristotelis de Poëtica.

Dionysii Halicarnassei de Thucydidis scriptoris historiæ proprietatibus.

Marcellini in Thucydidem Historicum.

Præfatio encomiastica in Odysseam Homeri, paucis designans Poëtæ mentem.

Demetrii Phalerei formæ Epistolares XXI. ad Heraclidem: absunt septem a 5. usque ad 12.

Catonis Romani lib. IV. in Græcam linguam conversi a Maximo Monacho Planude, cum paraphr. interlin. perpetua.

Libanii Epistolæ ad Priscianum duæ.

S. Isidori Pelusiotæ Epistolæ X. cum technologia, sive explicatione Grammatica in easdem.

Leonardi Aretini ad Georgium Anurunzan de Republica Florentinorum, Græce.

D. Gregorii Metropolitæ Corinthi cognomento Pardi de VIII. partibus orationis.

Sapientissimi Domini Nicephori Gregoræ de dubiis tractatus Grammaticus.

Calo-Joannis ad Chrysocephalum Epistola.

Magni Basilii encomium in S. Mart. Gordium.

Diodori accurata expositio de ponderibus, & mensuris.

Alia expositio de eadem re accuratissima, cui adnectitur alia de mensuris liquidorum.

Alia expositio de mensuris, & ponderibus veterinariorum, & de mensuris liquidorum alia.

XVII. Impr. in pap. Æsopi fabulæ cum vita ipsius a Maximo Planude conscripta. & Gabrielis Bracii Brasichellensis, Joannis Bysoli, & Benedicti Mangii Carpensium sumtibus.

XVIII. Membr. Aristotelis Rhetoricæ li- C bri tres, & ejusdem Rhetorica ad Alexandrum. Post tertium Rhetoricorum Aristotelis, adnotatur illa absoluta fuisse mense Maio, die tertia, ind. quinta, anno 6935. Constantinopoli.

Dionysii Halicarnassei de Thucydidis proprietatibus ad Ammæum Epistola.

Ejusdem de compositione nominum epitome ad Rufum Melitium.

Theophrasti characteres XXV.

XIX Membr. Duodecim labores Herculis versibus VI. polit. descripti, & postea soluta oratione explicati in XII. capita.

Cornuti qui alibi Phornutus, sed hic ubique D scribitur Cornutus ad Georgium de diis.

Palæphati de incredibilibus historiis.

Æliani Romani variæ historiæ libri 14. in- ter lib. 5. & 7. paginæ 7. vacant, in quibus scribi debuerat integer liber sextus.

Excerpta ex Heraclide de Rep. Atheniensium, Lacedæm. Cretens. Cisten. Corinth. Eleensium, Pariorum, Coorum, Samiorum, Cumanorum, Eretriensium, Pepatethiorum.

De Nili incremento variæ Philosophorum, & Historicorum sententiæ.

Aristotelis de incredibilibus, seu paradoxis auditionibus.

XX. In pap. Aristidis orationes XXXXIII. E quarum prima pro Thebanis, sive Leuctrica secunda. Ultima sacrarum sexta. Ante sacras orationes adnotatum legitur, finem accepisse librum mense Augusto XXV. anno 6904. indictione quarta, Christi 1396.

XXI. In pap. Aristotelis de poëtica liber singularis.

XXII. Pap. Aphthonii Sophistæ progymnasmata.

Hermogenis Rhetorica varia manu, & in medio, & in fine nova manu interpolata.

XXIII. In membr. Apollonii de constructione lib. 4.

XXIV. In pap. Aristidis orationes XVI. prima Panathenaica, ultima Leuctrica pro Lacedæmoniis prima. Codex eadem manu exaratus, qua vigesimus hujus plutei.

XXV. In pap. Aphthonii Sophistæ progymnasmata cum prolegomenis & scholiis.

Hermogenis Rhetorica cum scholiis & prolegomenis.

Synopsis de figuris ab Hermogene memoratis in lib. de Inventione & formis dicendi.

Dionysii Halicarnassei de compositione nominum ad Melitium Rufum epitome.

Problemata Rhetorica in statust.

Legatio ad Troianos pro Helena.

Declamatio pragmatica Anonymi.

Alia declamatio absque fine.

XXVI. In pap. Apollonii Alexandrini de constructione libri III. priores.

XXVII. Pap. Aphthonii Sophistæ progymnasmata.

Hermogenis Rhetorica.

Synopsis de pulcro, simplici & dulci genere dicendi.

Pselli de tribus figuris syllogismorum & de hypotheticis syllogismis, & alia dialectica: ultimum caput de copia & facultate propositionum, sive Pselli compendium Logicæ.

Historiæ quædam fabulares in Homerum: & in fine.

Lesbonactis dialecti gentium.

Fragmenta quædam Grammatica, sine principio & fine.

XXVIII. membr. Æschinis Epistolæ & Epistola Anonymi ad Anatolium in fine.

XXIX. Pap. Apolloduri Atheniensis Grammatici Bibliotheca.

PLUTEUS LXI.

Scriptores.

I. Pap. Della guerra Italiana contro i Ghotti composta per Messer Lionardu d'Arezo al reverendissimo P. D. Giuliano Cardinale di sant Agnielo, e di poi tradotta di Latino in volghare.

II. In pap. Trattato intitolato *de viris illustribus*, nel quale si tratta degli Uomini illustri Romani.

III. Membr. Magnanimi Laurentii Medices Viri Illustris vita per Nicolaum Valorium edita ad Leonem X. P. M.

IV. Pap. Valerio Massimo in volgare: scritto nel 1411.

V. Pap. Valerio Maximo di fatti, e detti memorabili, con chiose marginali copiato per Gherardo di Tura Pugliese in Firenze, l'anno dello avenimento d'el nostro Signore Jesu Christo MCCCLXXXX.

Oratione di Publio Cornelio Scipione, e Diceria di Annibale a Scipione, e la Diceria che Scipione fece rispondendo ad Annibale Duca de'Cartaginesi, e del parlamento, avuto da Scipione ad Efeso con Annibale cavato dal v. libro di Tito Livio quarta decade.

La prima declamatione di Quintiliano in volgare.

VI. Pap. Il libro compilato per messere Lionardo d'Arezo poeta Fiorentino intitolato del primo bello Punico, cioe della prima guerra ch'ebbono i Romani con Cartaginesi.

VII. Pap. Sidraccio filosofo * dell'ore tractabero, e delle quistioni che dispianò all Re Botezo Re di Levante.

In fine: Conpiuto di scrivere adi 14. di Febrajo 1382. per manu di Benedetto di Bancho degli Albizi.

Lettera che mandò F. Brunetto Latini a Rustico di Filippo.

VIII. Pap. Suetonio in volgare.

IX. Pap. Storie Romane volgari cavate da piu autori, ouvero degli uomini illustri Romani, manca la fine. Al n°. 23. del medesimo pl° e intitolato: Romolionne, & tanto questo quanto quello che sono la med'. storia.

Sono di Benvenuto da Imola volgarizate da incerto autore.

Pistole di Falari tradotte da Bartolomeo Fontio di Latino in volgare, e dedicate a Francesco Baroncini: Arrivano sin alla 107.

X. Membr. Le livre dou conquest de la terre Sainte de Jerusalem di Guglielmo Tirio col sommario in principio.

XI. Pap. Vite di Plutarco famosissimo storiale Grecho lequali furono traslate di Gramaticha Grecha in volgare Grecho in Rodi, per uno Filosopho Grecho chiamato Demitri Taloquidi; e di Grecho furono traslatate in Ragonese per uno Frate Predicatore, veschovo di Tudernopoli molto sofficiente Chierico in diverse scienze, e grande storiale esperto in diverse lingue per comandamento del molto riverente in Jesu Chisto padre, & Signore domino frate Giovanni, &c. Per la grazia di Dio Maestro dell'Ordine dello Spedale di san Giovanni in Gierusalemme. Comincia dalla vita di Fochion & finisce in quella di Cimon.

In fine: scritto questo libro nell anno della Incarnazione 1468. a di 2. di gennaio, e ne fu avuta la chopia da uno frate dell Ordine Minore e fu quella che fu di Mf. Lion. d'Arezo.

XII. Pap. Seconda parte delle vite di Plutarco: comincia dalla vita di Cimon; e finisce in quella di Sertorio.

XIII. Membr. Albero della casa da * Quona colla descrizione de loro parentadi, & ragionamenti, e quesiti intorno alla storia, e nobilta Fiorentina.

Certi capitoli d'una lettera la quale fece Mf. Nichola degli Acciaiuoli grande Sinischalco di Madama la Regina di Napoli, a scusatione di certe chose di che egli era abominato in corte di Roma, &c.

In fine leggesi: scritta di mano del maestro Marcatino di Bartolo Marcatini Medico excielentissimo.

Lettera mandata per Messere Francieschо da Castiglionchio ad Alberto suo padre sopra alla coronazione del Re Carolo terzo Re di Siciglia, e di Gierusalem.

Copia d'una lettera scripta in Roma per Messer Franc. Alberto da Castiglionchio al detto Alberto suo padre a lui significando la morte di Messer Lapo da Castiglionchio suo fratello, & altre cose intorno a cio.

XIV. Pap. Memorie Viniziane in lingua Viniziana.

Aviso di Constantinopoli del modo tenuto dalla Roscia moglie del Sr. Gran Turco per

far morire Mustapha primogenito suo, e la cagione di tal morte. E quella di Giangir il Gobbo pur suo figliuolo, con dissolutione del matrimonio della detta Roscia, e disgradatione di Rustan Bascia. E auviso del 1553.

Altra lettera contenente l'auviso della morte del figliolo del gran Turco con altri auvisi dello stesso tempo.

La congiura degli nobeli Quirini dalla casa magiore da Santo Mathio in Rialto, e Bajamonte Tiepolo con alcuni Badoeri, &c.

XV. Membr. Memoria della venuta del Duca d'Athene in Firenze: e copiato da un Ms. in carta ordinaria, che e cucito appresso nel medesimo codice.

XVI. Membr. Vita del glorioso Monse. San Zenobi in lingua Franzese: in fine si legge.

Cy finist la vie de Saint Zenobie, par commandement du Roi Loys XI. translatée d'Italien en Françoys, par moy Jacques Sigaud secretaire dudit Seigneur, l'an mil quatre cent quatre vingt-deux.

Cronica di Pisa, arriva al 1406.

XVII. Pap. Nella prima carta leggesi della stessa mano del libro summario e diario di Cronache di Pisa tratte, e copiato da antiquissimi libri 1551.

XVIII. Pap. La vita del magnifico Lorenzo de Medici il vecchio, composta da Niccolo Valori & indirizzata da Baccio Valori suo nipote, a Cos. I. Duca di Firenze, e Siena.

XIX. Pap. La vita di Castruccio Castracani Antelminelli Principe di Lucca composta in lingua Latina da Ms. Nicolo Tegrimo Dottore Lucchese, e tradotta nella Fiorentina da Giorgio Dati dedicata dal medesimo allo Illustrissimo & Excellentissimo Signore, il Signore Cosimo de Medici Duca di Firenze.

XX. Pap. El libro del Valentissimo Arghuto figliuolo del Danese Uggieri fidelissimo Christiano cavata dalla narrazione d'un cittadino Anchonetano el quale Ciriacho hebbe nome. E composto, (come leggesi in fine) per Lorenzo di Jaco degli Obbizzi da Lucha, benche a Prato di Toscana el suo Padre & lui nascessono, e quivi habitassino, cominciollo a comporre a di 22. di Novembre 1476. e finillo a di 26. d'Aprile 1477.

XXI. Pap. Memorie Viniziane in lingua Viniziana.

Arriva fino al 1465. e vi e dentro una notizia per alfabeto de casate nobili di Venezia, e della venuta, origine, e mancanza loro.

XXII. Pap. Lucano per volghare.

Fioretto di cronacha di tutti gl'Imperadori de Romani da Ciesare primo Imperadore in fino al tempo d'Arigho Imperadore d'Allamagna Conte di Luzinborgo.

Domini Joannis de Ciellis Valenbrose, & Magistri Loysii de Marsiliis epistolæ.

XXIII. Pap. Libro titolato Romolionne, percioche de fatti di Roma tratta chomposto da Benvenuto da Imola a stanza dello strenuo chavaliere messere Gomiso di Spagna, scritto di mano di Bartolo Vinattiere cittadino Fiorentino adi 28. di luglio 1469.

Arriva fino agl'Imperatori Costantio, e Ghallerio.

XXIV. Pap. Storia della guerra d'Inghilterra.

In fine si legge: Questo libretto e di Latino di Gio, de Pigli: el quale scrisse di sua mano l'anno del signore 1490.

XXV. Pap. Cronache di Pisa. Arrivano fino al 1407.

XXVI. Pap. Storia d'incerto in dialogo della lunga, e grande guerra d'Italia che fu a suoi di tra il tiranno di Lombardia Duca di Milano, cioe il Conte di Virtu e il magnifico chomune di Firenze.

Epistolæ fidelissimæ quibus instruitur humana conversatio, &c. Domini Joannis de Ciellis Vallisumbrosæ, Magistri Loysii de Marsiliis, &c.

Aringheria la quale fecie Matcho Tulio nel senato di Roma, contra a Chatelina colla dichiaratione dinanzi.

Aringheria overo diceria di Giulio Cesare in favore di Katelina colla dichiarazione.

Diceria di Cato contro Catellina, ei suoi seguaci.

Volgarizzamento di Salustio della differenza delle virtudi di Giulio Cesare, e Cato.

Omelia di Origene, sopra il Vangielo di Sancto Giovani quando la Madelena andò la domenicha mattina della resuressione di Christo al monimento per unghiere il corpo di Jesu, e non trovandovolo stava ivi di fuori & piangueva.

In fine leggesi: Questa Omelia volgarizò il venerabile maestro Zanobi de Ghuasconi dell'ordine de frati Predicatori.

Una divota confessione in Latino.

Opere di Messere Stephano Porchari da Roma in exaltatione del populo di Firenze, cioe protesti, e risposte in nome della Signoria e de Rettori.

XXVII. Pap. Instruzione date a Ms. Baldassare Carducci Oratore al Christianissimo nel 1328. e lettere publiche del medesimo.

In principio leggesi: Le desse lettere sono raccolte & messe insieme da Tommaso Sarfetti, questo anno 1559. in Lione.

Descrizione degl'uomini della Balia di Firenze nell'anno 1512. e de Cittadini per la citta.

Alcune lettere scritte da Cardinali e principi al Cardinal di Lorena.

XXVIII. Pap. La vita di Santo Paulo primo Heremito.

Capitoli tracti del libro che fece san Giovanni Grisostomo; e chiamasi libro di venire a componzione, il quale il detto San Giovanni mandò a Demetrio vescovo; e altri capitoli tratti del libro che fece il detto san Giovanni Grisostomo a Stelencho suo amicho della conpunzione, e un trattaro ancora del medesimo, come revoca a penitenzia uno suo amico che avea nome Dimophilo che era disviato, e solea essere molto perfetto.

Seguono certi versi del disguaglio che è dalla caritade all'amor brutto carnal.

Predica la quale predicò Frate Giordano lectore de frati Predicatori di Santa Maria Novella MCCCV. di XXII. di luglo, Giovedi mattina il dì di Santa Maria Madalena alla chiesia sua nella costa a san Giorgio: aggiuntavi la leggenda della medesima santa.

Legenda di Santa Christina Virgine, e legenda di Santo Christofano.

Una divota meditazione della Crocie de Christo.

La sposizione del'orazione del Santo Patre nostro.

Lo specchio della Croce scritto per volgare per utilita di quelli che sanno la Gramaticha.

Alcune considerazioni divote aggiunte d'altra mano.

XXIX. Membr. Cronica di Ricordana di Malispini da Fiorenza.

XXX. Pap. Reductione brieve, tratta dalle Croniche di Giovanni Villani, e di piu altri scrittori, arriva fino al 1409.

XXXI. Pap. Prioristo Acehasati nel quale sono scritti quelli che sono stati Gonfalonieri, & Signiori priori dall' anno 1499. al 1531. coll' indice de casati per alfabeto in principio.

Segue un altro libro intitolato: Priorato cominciato per l'ordine come si descrivono il magnifico Ghonfaloniere, e Signori Priori, e l'ultimo nome è descritto il loro Chancelliere.

XXXII. Pap. Della prima guerra Punicha, opera di Lion. Aretino.

XXXIII. Pap. Memoriali fatti per gl'antichi, e spezialmente per gli Romani: ovvero raccolta di storie traslatate come si dice nel proëmio di Latino in volgare, mescolando è descrivendo per ciascheduno tempo eziandio le storie della divina scrittura. Di sette libri, i due primi, nel primo de quali si dice de primi cinque Rè che ressono Italia, nel secondo si tratta d'Enea, che fu il sesto, ebe regnò doppo quelli cinque.

In fine leggesi, scritto per me Nofri d'Iacopo di Nichol. Cardinali da Firenze.

XXXIV. Pap. La storia del Ducha Elia d'Orlino figliuolo del Conte di Chanpagnia.

XXXV. Pap. Descrizione di tutti i Priori e stati del popolo e chomune di Firenze, e chome huomini Ghuelfi, e mantenitori di parte Ghuelsa, e merchatanti, e artefici, della nobile citta di Firenze. Dietro alla quale segue la descrizione à casati. E in principio del libro sono scritti tutti i Ghonfalonieri di giustizia, che furono mai in Firenze dal 1282. Arriva fino al 1459. Scritto da Paolo di Matteo di Piero Fastello de Petrihoni.

XXXVI. Pap. Priorista à Signorie da 15. d'Aprile 1331. fino al Marzo è Aprile 1522.

Avanzano molte chatte bianche.

Breve compendio delle chose degnie di memoria occorse alla nostra citta di Fiorenza. Arriva fino al 1492.

XXXVII. Pap. La vita di Massimiliano Imperadore avolo di Carlo V. per Ugolino Martelli cittadino Fiorentino allo illustrissimo & excellentissimo Signore Cosimo de' Medici Duca di Firenze.

XXXVIII. Pap. Vita di Messere Giannozzo Manetti con la memoria in fine dell'opere da lui composte.

Protesto fatto per M. Giannozzo Manetti, e recitato da altri alla Eccelsa Signoria, e à Rettori in Palazzo consortandogli à ministrare la giustizia.

Pistola di Seneca à Lucillo della divina Providentia.

Orazione di Tulio la quale fece à Cesare col suo preambulo.

Pistola di S. Bernardo mandata al Signore Ramondo del Castello Ambrosio, della cura della casa e famiglia.

Oratione fatta per Antonio à suoi Chavalieri avendo fatto le stiere per combattere contra à Lentulo Romano Ufiziale in Giudea. dell' apparimento di Cristo.

XXXIX. Membr. Il Salustio recato in volgare à petitione del Nero Chambi di Firence, cioe il Salustio Catellinario, col proëmio del volgarizzatore, e Salustio Jugurtino.

XL. Pap. Storia de Paladini senza principio e mal legata..... La fine ritrovasi à 96. fac. 2. e à 64. fac. 1. leggesi: finito e'l quinto libro di Rinaldo; chomincia el sesto chiamato Rubion d'Anserna grande nemicho de Christiani, e di Bradamot.

Quivi nel margine è scritto à di 4. Marzo 1455.

XLI. Pap. Della origine, vita & costumi del clarissimo Poëta Dante Aldighieri..... di Firenze, e dell'opere da lui composte, fatta M. Gio. Boccacci.

Vita di Dante Alighieri Poëta Fiorentino, composta per Messer Lionardo d'Arezzo.

Vita di Messer Francesco Petrarca del medesimo.

Piu vite d' nomini illustri e letterati Fiorentini, cioe vita di costumi di Claudiano Poëta Fiorentino.

Di M. Janobi da Strata Laureato, e Fiorentino.

Di Giovanni Boccaccio Fiorentino Poëta.

Vita & excellentie di Colucio Piero: di Ruberto de Bardi, de Cipriano uno de primi chiosatori delle leggi: d'Accorso chiosatore di ragione civile: di Francesco figliuolo d'esso Accorso, di Dino di Mugello, di Taddeo sommo Fisico; di Dino del Garbo sommo Fisico, di Torrigiano sommo Fisico, di Brunetto Latini Retroricho, di Bruno Casini Rettoricho, di Arrigo da Settimel, di Francesco da Barberino, di Bonifatio Uberti, di Guido Bonatti Astrologo, di Pagolo Geometra Astrologo, di Francesco Ceco, e altri Musici Fiorentini, di Giotto, e altri dipintori Fiorentini, di Lucerio Antico, di Farinata Uberti Cavaliere famoso, del Conte Guido Guerra, di Nicola Acciauioli gran Siniscallo; di Giovanni, e del fratello Matteo Villani Storigrafo, di Giovanni Andrea Principe de' Canonisti.

Dalla vita di Lucerio, e de Villani si ricava l'autore di queste vite esser nipote di Gio. Villani, e figliuolo di Matteo, cioè Filippo Villani.

Epistola di Messer Francesco Petrarca à Messer Nicola Acciaiuoli gran Siniscalco per la coronatione del Re Luigi.

Sermone fatto per Messer Lionardo d'Arezo al magnifico Capitano Niccolo da Talentino Capitano di Guerra del commune di Firenze, quando ricevette il bastone in Suala Ringhiera de Signori la mattina di Santo Giovan-Baptista l'anno MCCCCIII.

Protesto di Messer Giannozzo Manetti exortatorio di Giustiria à Rettori, & à Signori, & à Cnlleggi, e protesto del medesimo, la prima volta che fu Ghonfaloniere di Compagnia.

Oratione di Poggio Fiorentino huomo clarissimo

rissimo contro à rapportatori, e inventori del male.

E prima, invettiva di Poggio contro à Francesco Filelpho.

Risposte fatte à protesti per comandamento della Signoria, e sermoni, e orazioni fatte per Messere Stefano Porcari da Roma, e Capitano di Firenze.

XLII. Pap. Cronaca di Firenze di Matteo Villani.

XLIII. Pap. Ragionamenti, e domande, e risposte fatte intorno alle cose di Firenze, e de casi di Messer Berna, e Conte di Virtu, e altre cose.

XLIV. Pap. Lionardo d'Arezzo della prima guerra Punica.

XLV. Pap. Il libro del passagio traslatato di Francesco in Fiorentino per Lorenzo di Firenze Cittadino, come leggesi io fine, e finito a di 17. d'Agosto 1347.

In principio, della medesima mano, vi è la vita di Giesu Cristo e di quello che avenne doppo la sua morte; e comincia con una notizia di tutti li Santi Luoghi che sono nella città di Gierusalemme.

In fine del passaggio si legge una nota di quante volte fu presa Gierusalemme e specialmente dell'ultima che fu presa da Saladino.

PLUTEUS LXII.

Scriptores.

I. Ms. in pap. Nuova Cronica di Gio. Villani nobil cittad. di Firenze dal 1300. sin'al 1347.

II. Membr. Dieci libri della nuova Cronica di Giovanni Villani soprad°.

III. In pap. Nuova Croonica di Gio. Villani soprad°. colla tavola de capitoli avanti.

IV. In pap. Nuova Cronica del medesimo colla tavola avanti (Antonii Benivenii).

V. In pap. Nuova Cronica di Gio. Villani nella quale manca l'ultimo libro e alcuni capitoli del XI°.

VI. In pap. Cronica di Gio. Villani di diversa dettatura dall' anno 1300. fino al 1357.

VII. In pap. Tre libri della Cronica di Gio. Villani soprad°. Comincia dal primo.

VIII. Memb. Commentario di Giulio Cesare traslatato in Franzese da Roberto Gaguino Ministro Genenerale dell' ordine della Santissima Trinita del Riscatto delli schiavi Cristiani, e da esso dedicato al Cristianissimo & eccellentissimo Principe Carlo VIII.

IX. In pap. Trattato de gl' uomini illustri di Francesco Petrarca, scritto nel 1398. à 25. Aprile.

X. In pap. Guido Giudice dalle Colonne di Messina; storia della distruttione di Troja scritta ad instanza di Ms. Matteo da Porta Arcivescovo di Salerno nel 1287.

XI. In pap. Storia della distruz. di Troja del medesimo con alcune erudizioni in fine d'altro Autore.

XII. In pap. Fiorita, ovvero storie di Ms. Armanino Giudice da Bologna por Cittadino di Fabriano composte da esso l'anno 1325. e distiore in 33. conti. Comincia da mezzo il terzo conto.

XIII. In pap. antiq. Guido Giudice dalle colonne di Messina, storia della distruzzione di Troja. Fu scritto nel 1356. à 29. Aprile da Simon Alberti Merciajo del popolo di S. Piero Scheraggi, e ornato di alcune figure che sono fra'l 6°. & 7°. libro.

XIV. In pap. Giustino Istorico tradotto, e compilato in 44. libri coll' epistola dedicatoria nel principio.

XV. In pap. Vita di Giulio Cesare, & avvenimenti nel suo imperio: fu scritta l'anno 1322.

XVI. Pap. Storia del conte di Virtu, di Goro di Stagio data in forma di dialogo libri 9.

XVII. Pap. Storia del medesimo libri 10.

Amaestramenti diversi cavati da autori antichi, scritto dell 1445.

XVIII. Pap. Storia del Conte di Virtu di Goro Dati colla sua prefazione com à n°. 16.

Versi di Gio. Bidolfi Guazzaloti Pratese per la morte del Ms. Piero Gambacotti, che fu ucciso da Jacopo da P. Piano.

Operetta in versi di Manetto Ciaccheri Fiorentino, nella quale racconta tutti i traditori del mondo in sino al Ms. Jacopo da Piano che ammazzò il Gambacorti, manca nel fine.

XIX. In pap. Storia del Conte di Virtu, di Goro Dati senza prefazione, scritta l'anno 1354.

XX. Membr. Trattato delle donne illustri di Gio. Boccacci da Certaldo traslatato di Latino in volgare per Frat. Antonio di S. Lupidio della Marca, e poi ritraslatato in Fiorentino per Nicolo Sassetti.

XXI. Pap. Giosesso Ebreo della guerra Judaica.

XXII. Pap. Storia della guerra di Francia composta in lingua Fiorentina da Andrea Cambini divisa in 5. libri, manca il fine.

XXIII. Pap. Annali Fiorentini di Biagio Buonaccorsi fatti per modo di Diario, dall' 1498. fine all' 1511.

XXIV. Pap. Specchietto della città di Firenze di Gio. Battista di Lorenzo Capponi all' illustrissimo & excellentissimo Signore Duca di Firenze Cosimo de Medici.

XXV. Pap. S. Agostino della città d'Iddio.

XXVI. Pap. Libro intitolato la Fiorità, o vero traduzzione d'alcuni detti, & fatti memorabili degl' antichi e spezialmente de' Romani di Ms. Arman. Giud. come à n°. 12.

XXVII. Pap. Storia del Duca Elia d'Orbino figliuolo del Conte Guido, divisa in tre parti composta da Fr. Guido del Carmine. come apparisce dalla carta pecora che è in fine.

PLUTEUS LXIII.

Scriptores.

I. Ms. membr. Titi Livii historiarum libri X. sive decas prima.

II. Membr. Titi Livii Patavini ab V. C. Decas prima.

In fine libri: scriptus autem fuit per me Gherardum Joannis del Ciriago civem, & notarium Florentinum. in civitate Florentiæ. De anno Domini MCCCCLXVI. indictione XIV. Laus Deo, &c.

III. Membr. T. Livii historiarum libri X.

five Decas fecunda de Bello Punico fecundo. In fine legitur: Nomen fcriptoris Yvo Bernyer Clericus Nannetenfis Diocefis.

Anno D. MCCCCLXIIL XX. die Decembris, completum fuit hoc opus Romæ in Palatio Apoftolico pro M. Socino de Benzis S. D. N. Pii Papæ II. Phyfico viro egregio.

IV. V. VI. Membr. nitid. Tit. Livii Patavini Hiftoriarum ab V. C. libri XXX. fcripti ab Joanne Aretino Florentiæ pro Cofma de Medicis anno MCCCCCXII.

VII. VIII. IX. Mf. Membr. T. Livii Patavini ab V. C. Decas prima. De bello Punico Decas fecunda. De bello Macedonico Decas tertia & epitoma CXL. librorum: fcripti funt hi tres codices manu Joannis Francifci Martii Geminianenfis, ut ex cod. 3. fatis abunde conftat: olim erant Francifci Saffetti.

X. XI. XII. Mf. in membr. T. Livii Patavini Hiftoricorum fummi Populi Roman. hiftoria ab V. C. cum epitome Flori, & Sexti Ruffi in tertia parte: omnes eadem manu.

In fine: Petri de Medicis Cof. filii.

XIII. XIV. Mf. membr. T. Livii Decas prima & fecunda fine titulis librorum eadem manu defcriptæ.

XV. Membr. T. Livii Patavini Hiftoriographi de bello Macedonico libri X. (cum epitaphio Livii in fine)

Salluftii bellum Catilinarium, & Jugurthinum fine titulo cum epitaphio Jugurthæ in fine.

XVI. Membr. antiq. T. Livii libri numero decem five Decas prima. Ad finem libri IV. legitur Titi Livii Nicomachus Dexter hunc emendavi (ad exemplum parentis mei Clementiani) ab urbe condita. Victorianus hunc emendabam Dominis Symmachis.

In calce libri: Frater Jordanis fcripfit quem Deus benedixit. Finito libro: fit laus, & gloria, Pennula fcriptoris requiefcat plena laboris.

XVII. Membr. T. Livii de bello Punico libri X. (fine titulo) cum gloffis quibufdam. In fine MCCCCXXI. die X. Octobris.

XVIII. Membr. Quarta Decas Titi Livii Patavini hiftoriographorum fummi: in fine nova manu fuppleta.

XIX. Membr. antiq. Titi Livii ab urbe condita libri decem, feu Decas prima cum gloffis quibufdam ad marginem, & interlin. In fine libri feptimi legitur: Emendavi NicomachusLarian.(alibi Flaccian.) Titi Livii ter. præf. Urb. apud Hennam ab Urbe condita. Victorianus V. C. emendabam domnis Symmachis.

XX. Membr. Titi Livii Decas tertia: finis deeft.

XXI. Membr. antiq. Titi Livii Decas tertia fcripta varia manu, & nonnullis in locis fuppleta alia manu.

XXII. Membr. Titi Livii Patavini hiftoriarum ab V. C. libri X. feu Decas prima prævio indice notabilium: Io fine XXVIII. Junii annis CCCCLXIIII. fupra mille Pio Pootif. II.

XXIII. Membr. T. Livii Patavini hiftoriarum ab V. C. libri X. feu de bello Punico. In fine: Abfolutus ab Incarnatione Domini N. J. C. anno MCCCCXXIII. Decembris quarto calendas.

XXIV. Membr. Valerii Maximi Dictorum memorabilium libri IX. cum tabula capitum in principio.

Fragmentum quod reperitur ex hiftoriis Cornelii Taciti, liber Petri de Med. Cof. fil.

XXV. Membr. antiq. Valerii Maximi factorum, & dictorum memorabilium ad Tiberium Cæfarem libri IX.

In fine: Qui fcripfit fcribat, femper cum Domino vivat, vivat & in cælis qui me fcripfit nomine felix. Amen.

Subjiciuntur nomina quædam militaria cum expofitione, videlicet, Tribun. Ordinar. Auguftal.

XXVI. Membr. nitid. P. Valerii Maximi rerum memorabilium libri IX. In fine: Liber PoggiiSecretarii fummi Pontificis quem vendidit Johanni Cofmæ. Tabula reperitur in fine.

XXVII. Membr. Valerii Maximi dictorum & factorum memorab. lib. IX. quibus adjicitur caput cum hoc titulo. Decimus hujus operis liber, qui & ultimus vel negligentia, vel malevolentia librariorum deperiit. Abbreviator vero titulos ejus habebat fortaffe integre, cum de uno tantum hoc eft de prænomine epitoma repræfentabat.

XXVIII. Membr. antiq. Valerii Maximi factorum dictorumque memorabilium ad Tiberium Cæfarem libri IX. cum initio decimi, & gloffis quibufdam. In fronte libri habentur fuperftitiofæ quædam morborum curationes.

XXIX. Membr. Valerii Maximi factorum, & dictorum memorabilium ad Tiberium Cæfarem libri IX. cum principio decimi. Tabula initio legitur.

XXX. Membr. Vitæ diverforum ab auctoribus variis compofitæ, videlicet:

Plutarchi Artaxerxes interprete Lapo Caftelliunculo ad Illuftriffimum Principem Enfridum Glouceftriæ Ducem, & Pembtochiæ Comitem.

Plutarchi Aratus interprete eodem ad Clementiffimum Patrem Julianum Cefarinum S. R. Ecclef. Presb. Card.

Plutarchi Nicias, Craffus, Thefeus, Romulus interprete anooymo.

Jannoctii Manetti vitæ trium illuftrium Poët. Flor. Dantis, Franc. Petrarchæ, Joh. Boccacci.

Ejufdem vitæ illuftrium Philofophorum Socratis, & Senecæ.

Matthæi Palmerii Florentioi vita Nicolai Acciajoli Florent.

Hiftoriarum Latinarum Cornelii Nepotis vita Attici. Catonis compendiofa vita.

Epiftola anonymæ mulieris de morte Tiberii Gracchi. Anonymi, Homeri vita ad Job. quendam virum præftantem.

Plutarchi vitæ Galbæ, & Othonis ad Malateftam Novellum anonymo interprete.

XXXI. Membr. Vitæ diverforum Principum, & Tyrannorum a variis auctoribus compofitæ, videlicet, ab

Ælio Spartiano VII.
Ælio Lampridio IV.
Trebellio Pollione I.
Julio Capitolino XIII.
Vulcatio Gallicano I.

Flavio Vopisco VI.

Liber Petri de Medicis C. filii.

XXXII. Membr. Thucydidis historici libri VIII. a Laurentio Valla, e Græco in Latioum traducti ad Nicolaum V. summum Pootificem.

XXXIII. Mſ. pap. autograph. Xenophontis Græcorum historiæ libri VII. interprete Anonyoio. Interpretatio incœpta est anno 1535. 24. Februarii, & completa anno 1536. 22. Novembris.

Sequuntur argumenta otationum quarundam Isocratis, Æschinis, &c. & exempla orationum, & Epistolarum.

XXXIV. Memb. Xenophontis liber de Rep. Lacedæmoniorum, & oratio de laudibus Agesilai Regis, interptete Francisco Philelpho, ad sapientem & sanctum virum, & clementem Patrem D. Nicolaum S. R. E. Cardinalem.

Plutarchi Lycurgus, & Numa Pompilius interprete Philelpho ad eundem.

Io fine characteribus auratis exaratum legitur: Quæ Xenophootis Plutarchique opuscula ad Clementissimum Patrem D. D. S. R. E. tit. S. †. Cardinalem Franciscus . . . . . e Græco, in Latinum traduxisset eloquium. Kal. sextilis. MCCCCXXX. felici fine Florentiæ absolvuntur: deinde Φράγκισκος ὁ φίλελφος ἀπολογητικὰς ἐκ τῆς ἑλληνικῆς ταῦτα εἰς τὴν λατινικὴν ἐν τῇ φλωρεντίᾳ μετ . . . . . .

PLUTEUS LXIV.

Scriptores.

I. Impr. pap. Romanorum Imperatorum vitæ, ac res gestæ a Julio Cesare ad Justinum a variis historiographis compositæ, videlicet, Suetonio Tranquillo, Ælio Spartiano, Julio Capitolino, Ælio Lampridio, Trebellio Pollione, Flavio Vopisco, Eutropio, & Paulo Diacono.

Impr. Mediol. anno MCCCCLXXV. & emendat. ab Angelo Politiano, ut pluribus in locis videre est.

In fine nova manu ipsius Politiani exaratum legitur.

Perlegit io Fesulano jugo anno 1482.
Julio mense in Laur. Medic. suburbano,
Angelus Politianus.

II. Impr. pap. Caii Suetonii Tranquilli vita Cæsarum cum adnotationibus, & emendationibus Politiani.

Impr. Romæ anno 1476. Io fine manu Politiani legitur scriptum: Finit (subintelligitur emendari) die XXI. Februarii circa III. horam Florentiæ 1478.

III. Membr. Caii Suetonii Tranquilli de vita, moribus, & gestis XII. Cæsarum.

IV. Memb. Suetonius de vita Cæsarum, sioe titulo: singulis libris appositæ sunt Icooes Cæsarum diligenter depictæ.

Liber Petri de Medicis Cosmi filii.

V. Membr. Suetonii vitæ Cæsarum, sine titulo: quibus subjiciuntur D. Augustini versus de Cæsaribus.

Julius, Augustus, Tiberius, Caius, & alter
Claudius inde Nero (Galba) Otho, Vitellius, atque
Vespasianus vir, post Titum Domitianus.

VI. Pap. Caii Suetonii Traoquilli de vita Cæsarum.

Subjiciuntur versus Suetonii de Cæsaribus.

VII. Membr. Suetonii Tranquilli liber de XII. Cæsaribus.

VIII. Membr. antiq. Caii Suetonii Tranquilli de vita Cæsarum cum glossis quibusdam ad margioem, & versibus Sidonii.

IX. Membr. Sallustii bellum Catilinarium, & Jugurthinum sine titulo.

Caii Suetonii Tranquilli de vita Cæsarum libri XII. cum versibus Sidonii, (qui alias leguntur Decimi Magni Ausonii Musellæ, ut ibi adnotatum est) & aliis in eosdem Cæsares epigrammatibus, quorum finis desideratur.

X. Pap. Sallustii Bellum Catilinarium, & Jugurthioum sine titulo: cum disticho, in fine de morte Jugurthæ.

Liber Aotonii Capponis.

XI. Membr. Sallustii Bellum Catilinarium, & Jugurthinum, sine titulo.

XII. Membr. Sallustii Bellum Catilinarium sine prooemio, & bellum Jugurthinum totum fere suppletum nova manu.

XIII. Membr. Crispi Sallustii viri illustris Catillinarius liber, & Jugurthinus.

XIV. Pap. Sallustii Bellum Catilinarium, & Jugurthinum, sine titulo, cum glossis quibusdam interlinearibus.

XV. Membr. Sallustii Bellum Catilinarium & Jugurthinum, sine titulo.

XVI. Membr. antiq. Sallustii liber Catilinarius, & Jugurthious cum scholiis quibusdam in margine, & terrasticho in fine.

XVII. Membr. Caii Crispi Sallustii viri illustris liber de Catilina & liber de Jugurtha Rege Numidarum cum versibus de morte Jugurthæ.

XVIII. Memb. antiq. Jugurthini belli liber cum scholiis & glossis quibusdam interlinearibus.

XIX. Pap. Crispi Sallustii liber Catillinarius, & Jugurthinus.

XX. Membr. C. Crispi Sallustii de conjuratione L. Sergii Catilinæ, & de Jugurthino Bello.

XXI. Pap. Crispi Sallustii de Bello, seu conjuratione Catilinæ, & de bello Jugurthino.

Io fine: scriptum per me F. . . . Stephaoi Dominici aono LXIIII. supra . . . . . absolutumque tertio non. Januarii.

XXII. Membr. C. Sallustii Crispi de Catilinæ conjuratiooe, & de Jugurthino bello.

XXIII. Membr. C. Sallustii Crispi de Catilinæ conjuratione, & de bello Jugurthino cum scholiis quibusdam & glossis interlinearibus; suppletum est nova maou quod deerat initio.

XXIV. Membr. Sallustii opeta sine titulo.

XXV. Pap. C. Crispi Sallustii de bello Catilinario & Jugurthino, script. anoo 1462.

XXVI. Membr. antiq. Sallustii Bellum Catilinæ, & bellom Jugurthæ, cum adnotationibus quibusdam.

XXVII. Pap. Plutarchi vitæ Cimonis, & Luculli interprete claro, ac Patricio viro, Leonardo Justiniano Veneto ad Henricum Lusignanum Illustrem Galileæ Principem.

XXVIII. Membr. Q. Curtii Rufi V. C.

historiarum Alexandri Magni Macedonis libri. In fine legitur dubium est an sit finis decimi, vel uodecimi.

XXIX. Membr. Q. Rufi historici viri de gestis Alexandri Regis Macedonum a fragmento libri secundi ad finem XI.

XXX. Membr. Q. Curtii Rufi viri Ro: de gestis Alexandri Magni.

XXXI. Membr. Q. Curtii Rufi de gestis Alex. Magni, sine tit.

Liber Petri de Medicis Cos. fil.

XXXII. Mſ. membr. Q. Curtii Rufi historiarum Alexandri Magni Macedon. In fine: Nicolaus Riccius Spenosus vocatus feliciffime scripsit.

Lib. Laur. & Joh. Petri Francisci Med.

XXXIII. Pap. Q. Curtii historia de gestis Alexandri, sine titulo.

XXXIV. Membr. Q. Curtii Rufi historiarum Alexandri libri

XXXV. Membr. antiq. Q. Curtii Rufi historiarum Alexandri Magni Macedonis: incipit a fragmento libri tertii usque ad finem decimi. Ultimi versus vetustate obsoleverunt. Circa finem quædam de Alexandro Gallice.

XXXVI. Pap. De vita, & moribus Imperatorum Romanorum libellus excerptus, & breviatus ex libris Sexti Aurelii Victoris a Cæsare Augusto, usque ad Theodosium.

PLUTEUS LXV.

Scriptores.

I. Membr. ornat. Historiarum Florentini populi libri XII. Domini Leonardi opus.

II. Membr. Historiarum Florentini populi libri VI. Leonardi Aretini opus.

III. Membr. Historiarum Florentini populi reliqui libri VI. Joh. Petr. de Stia Not. Flor. scripsit A. D. MCCCCIL.

IV. Membr. antiq. Historiarum Florentini populi libri XII. Leonardi opus.

In fine: Antonius Marii filius, Florentinus civis, atque notarius transcripsit Florentiæ ex originali, Idibus Juniis MCCCCXLIIII. quo quidem tempore elegantissimus harum historiarum scriptor feliciter obiit. Nam præter cuncta ornamentorum genera quibus celeberrimum ejus funus a populo Florentino egregie præ cæteris, ac mirabiliter ornabatur, Nos ad perennem quamdam gloriæ suæ illustrationem publico ejusdem populi nomine a Jannozio Manetto, & funebri oratione elegantissime laudatum, & laurea coronatum fuisse conspeximus, atque ad Crucis templum detulimus. Lugubre ac prorsus admirandum, & omnibus quoque seculis admirandum spectaculum. Valeas feliciter, ô Lector. Liber Petri de Med. Cos. fil.

V. Membr. Leonardi Aretini Historiarum Florentini populi libri XII. (Cod. Franc. Saffetti.)

VI. Membr. Leonardi Aretini historia, sine titulo libri XII.

VII. Pap. Historiarum Leonardi Aretini libri (sine titulo) XII.

VIII. Pap. Leonardi Aretini Commentarium rerum Græcarum ad equitem Angelum Azarolum.

Commentariorum primi Belli Punici libri III.

De Bello Italico apud Gothos gesto libri IV. in fine lacunæ quædam relictæ sunt.

IX. Membr. Leonardi Aretini de bello Italico adversus Gothos gesto ad Reverendissimum DD. J. Card. S. Angeli, in fine:

Scripsit filius æt. suæ XVII. ab Inc. vero D. Salvatoris nostri MCCCCLIX.

X. Memb. Leonardi Aretini de bello Italico adversus Gothos, sine titulo.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XI. Membr. Leonardi Aretini commentariorum primi Belli Punici libri.

Bellum Gallicum.

Commentariorum rerum Græcarum.

Liber Franc. Saffeti Th. fil.

XII. Membr. Leonardi Aretini viri elegantissimi commentariorum primi Belli Punici libri III.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XIII. Membr. Leonardi Aretini viri elegantissimi commentariorum Belli Punici libri III.

De institutione militis, sine titulo. *Fateor vir.*

In fine: Leonardus Aretinus edidit Florentiæ XIX. Kal. Jan. MCCCCXXI.

XIV. Membr. Leonardi Aretini opera varia, hoc est,

Commentariorum primi Belli Punici libri III.

Interpretatio in Phædonem Platonis ad Innoc. pontif.

Interpretatio in Tyrannum Xenoph. ad Nicolaum Niccoli.

Interpretatio in librum Magni Basilii ad juvenes Religiosos, quibus studiis opera danda sit, ad Colucium Salutatum.

Petri Pauli Vergerii de Justinopoli ad Ubertinum de Carraria: de ingenuis moribus, & liberalibus studiis adolescentiæ.

Leonardi Aretini Oratio de laudibus Florentinæ Urbis.

XV. Membr. Leonardi Aretini viri elegantissimi commentariorum primi Belli Punici libri III.

Liber Franc. Saffetti Thomæ filii Civ. Flor.

XVI. Pap. Leonardi Aretini opera quæ sequuntur:

De temporibus suis, sine tit.

De bello Italico adversus Gothos gesto.

Commentaria rerum Græcarum.

Blondi Flavii Foroliviensis Italiæ illustratæ regio secunda, videlicet Etruria.

XVII. Membr. Leonardi de temporibus suis. Gherardus Cerasius scripsit an. 1462.

Liber Petri de Med. Cos fil.

XVIII. Membr. Leonardi Aretini, de temporibus suis.

Liber Franc. Saffetti Thomæ fil. Civ. Flor.

XIX. Memb. Leonardi Florentini de temporibus suis.

XX. Membr. Laërtii Diogenis vitæ atque sententiæ eorum, qui in Philosophia claruerunt libris X. interprete Ambrosio (Camald.) ad Cosmum Medicem.

In fine: Michaël Monachus absolvit hoc opus in Conventu Angelorum de Florentia an. D. 1432. die 8. Febr.

XXI.

XXI. Membr. Laertii Diogenis, de vita & moribus Philosophorum interprete Ambrosio Monacho Camaldulensi ad Cosmam Medicem libris X.

Liber Petri de Medicis Cosmi fil.

XXII. Memb. Laërtius Diogenes de vita & moribus Philosophorum, suppletus in principio nova & accurata manu.

Scriptor, ut apparet in fine, Petrus Stroza septuagenarius.

XXIII. Membr. Matthæi Palmerii Florentini de captivitate Pisarum liber ad Nerium Capponium.

XXIV. Pap. Chronica Pisanæ captivitatis a Matthæo Palmerio Flor. edita.

In fine adnotatur annus 1467. Septembr. die 3.

Bulla Pii Papæ secundi pro tuenda religione ad universos Christi Fideles.

XXV. Pap. Matthæi Palmerii Florentini liber de temporibus ad Petrum Medicem.

XXVI. Pap. Matthæi Palmerii Florentini de temporibus ad Petrum Cosmæ filium Medicem.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XXVII. Pap. Matthæi Palmerii Florentini de temporibus ad Petrum Cosmæ filium Medicem. In fine:

Exaravit Leonardus Datus manu propria ab exemplari primo, atque originali an. 1448.

XXVIII. Membr. Matthæi Palmerii Florentini de temporibus ad Petrum Cosmæ filium Medicem.

XXIX. Pap. Chronica Fr. Martinii Ord. Fr. Præd. Pœnitentiarii Domini Papæ de Pontificibus, & Imperatoribus.

Caveat lector ne in legendo Pontificum & Imperatorum tempora misceat.

XXX. Msc. memb. antiq. Chronica eadem, sine titulo.

XXXI. Membr. Macrobii Theodosii illustrissimi Saturnaliorum libri V. In fine Joan. E. W.

XXXII. Membr. Joan. Marii Philelphi artium & utriusque juris doctoris Equitis aurati & Poëtæ laureati, ad generosum civem Veronensem Petrum Aligerum, Dantis & successorum vita, genus & mores.

Præmittitur alia manu Epistola Petri Aligeri, Dantis poëtæ pronepotis ad Magniff. Viros Petrum de Medicis, & Thomam Sodorinum Equitem, Florentinos optimates & patricios. *Incipit: Dudum cupiendi mihi.*

XXXIII. Membr. antiquissimus. Pauli Orosii Tarraconensis adversum Paganos libri IV. primo & quinto deest prima pagina.

In fine libri quinti legitur: Confectus codex in statione Magistri Viliaric antiquarii: Ora pro me scriptore, sic Dominum habeas protectorem.

Codex scriptus literis uncialibus, & ut P. Mabillon visum est ætatis annorum 900.

XXXIV. Membr. Pauli Orosii Presbyteri ad Augustinum Episc. historiarum contra accusatorem temporum Christianorum. Libri (prævia ipsius vita) VII.

Epistola Gregorii VII. de sui electione in Papam ad Desiderium Abb. Monast. S. Benedicti Montis Cassini.

XXXV. Membr. L. Parmenii Genesii carmen de cladibus per Gallos illatis, & de triumphis Julii II. Pont. Maximi ad eumdem.

XXXVI. Membr. Peregrini Allii interpretatio in vitam Homeri ab Herodoto scriptam, ad Laur. Medicem.

Asclepiadeum in laudem Petri Medices.

Elegiacum in Cosmum & alia.

Vitæ quorumdam Poëtarum Latinorum, a P. Candido editæ sunt numero XLII.

XXXVII. Impr. pap. Mediol. 1481. Petri Apollonii Collatii Presbyteri Novariensis de eversione Urbis Hierusalem Heroïcum carmen.

Chorographia Verbani lacus per Dominicum Machaneum edita libris II. quibus subjiciuntur quæstiunculæ quædam ad Gasparem Vicecomitem.

Joann. Bissi Mediolanensis ex Mezago oriundi carmina elegiaca. h. e.

Ad B. Virginem gratiarum actio.

Vita S. Martini Turonensis.

Vita S. Cæciliæ.

Vita S. Clementis, & alia id genus: ad Reverendissimum P. D. Guidantonium Arcimboldum Mediolani Archiepisc.

Initio codicis præmissus est liber Msc. facetiarum ejusdem Joan. Bissi ad illustrissimum & excellentissimum Virum D. Laurentium Medicem.

XXXVIII. Membr. Platinæ historici liber de vita Christi, ac Pontif. omnium, qui hactenus ducenti & viginti duo fuere ad Sixtum IV. Pont. M.

In fine: Anno Sal. 1489. & 16. Sept. hoc celeberrimum opus ruri absolutum est apud Florentiam.

XXXIX. Membr. Plutarchi vitæ quædam, videlicet, Alexandri, Cæsaris, Aristidis, Catonis, T. Q. Flaminii, Themistoclis, Cimonis, Luculli, Gai, Marci Coriolani & M. Marcelli, Guarino interpr.

In fine: Antonius, Marii filius Florentinus civis, atque Notarius transcripsit Florentiæ IV. non. Febr. M. CCCC. XLV.

XL. Membr. Plutarchi vitæ quædam ex interpretatione Jacobi Angeli Florentini, Leon. Justiniani, Guarini, Lapi Castelliunculi, Auronii Tudertini.

Vitæ autem sunt Pompeius, Brutus, Phocion, Lysander, Silla, Solon, Publicola, Pericles, Themistocles, Artaxerxes, Aratus, Camillus, Eumenes, Marius, Fabius.

XLI. Membr. Plutarchi vitæ quædam ex interpretatione Francisci Philelphi, Lapi Castelliunculi, Donati Acciaioli, Guarini, Ant. Tudertini, Ant. Pacini, Franc. Barbari Veneti, Leon. Aretini, Alam. Rinuccini.

Vitæ autem sunt:

Theseus, Romulus.
Solon, Publicola.
Themistocles, Camillus.
Artaxerxes, Aratus.
Philopœmen, Flaminius.
Timoleon, Paulus Æmilius.
Agis & Cleomenes.
Lycurgus, Numa Pompil.
Alcibiades, Coriolanus.
Pericles, Fab. Maximus.
Pelopidas, Marcellus.
Aristides, Cato.
Pyrrhus, Marius.

Tiberius & Caius Gracchi.

XLII. Membr. Plutarchi vitæ quædam ex interpretat. Guarini, Leon. Aretini. Leon. Justiniani. Alamanni Rinuccini. Jacobi Ang. Fr. Philelphi & Donati Acciaioli.

Vitæ autem sunt:
Lysander, Sylla.
Cimon, Lucullus.
Agesilaus, Pompeius.
Alexander, Cæsar.
Dion, Brutus.
Galba, Otho.
Eumenes, Sertorius.
Nicias, Crassus.
Phocion, Cato.
Demosthenes, Cicero.
Demetrius, Antonius Triumvir.
Liber Petri de Med. C. fil.

XLIII. Membr. Plutarchi vitæ quædam ex interpretatione Guarini, Fr. Barbari, Leon. Justiniani.

Vitæ autem sunt:
Alexander, Cæsar.
Themistocles, Flaminius. (*sic*)
Coriolanus, Marcellus.
Aristides, Cato.
Cimon, Lucullus.

In fine: Antonius Marii filius Florentinus civis absolvit Florentiæ VIII. Idib. Januar. 1426.

XLIV. Pap. Plutarchi vitæ quædam ex interpretat. Leon. Aretini, videlicet, M. Antonius, Pyrrhus, Paulus Æmilius, Gracchi, Sertorius, Cato, Demosthenes, Cicero.

Quæ sequuntur reponenda sunt suis locis ex incuria scriptoris.

XLV. Membr. Plutarchi Agis & Cleomenes interprete Alam. Rinuccino ad clarissimum virum Petrum Medicem.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XLVI. Membr. Plutarchi Agesilaus Interprete Alam. Rinuccino ad Laurentium Petri filium Medicem.

XLVII. Membr. Plutarchi Nicias & Marcus Crassus interpr. Alam. Rinuccino ad clarissimum virum Petrum Medicem.

Liber Petri de Medicis Cos. fil.

XLVIII. Membr. Plutarchi Demetrius interpr. Donato Acciaiolo ad clarissimum virum Petrum Medicem.

Liber Petri de Medicis Cos. fil.

XLIX. Membr. Plutarchi Alexander, Cæsar per Guarinum.

Demosthenes, Cicero per Leon. Aretinum.
Leonardi Aretini vita Aristotelis.
Platonis vita ex Laërtio, interprete Ambrosio: finis desideratur.

Hic desunt duo quaterniones mala manu divulsi.

Sequitur fragmentum vitæ Annæi Senecæ.
Plutarchi Aristides, Cato per Franciscum Barbarum.

L. Pap. Poggii Florentini Historiarum Florentini populi libri VIII. ab Jacobo Poggio filio editæ ad illustrissimum Principem Federicum Feretranum Urbini Comitem.

Liber Antonii Petrei Can. Flor. scriptus varia manu.

LI. Membran. Polybii historiarum libri V. Nicolao Peroto interprete ad Nicolaum V. A Pontificem, in fine adnotatur Annus 1455.

LII. Membr. Historiæ Romanorum ab Eutropio in X. libris editæ, quibus tamen aliqua Paulus Diaconus addidit.

Chronica Imperatorum ab Augusto ad Leonem, qui regnavit post Theodosium. Hanc sequitur:

Officialium Urbis Romæ compendium ad Magnif. D. Nicolaum de Spetiali Regni Siciliæ Viceregem.

LIII. Membr. antiq. Chronica Prosperi Reiensis.

Historiæ Romanæ Eutropii & Pauli Diaconi libri VI.

B Ad finem Eutropii legitur: Huc usque Historiam Eutropius composuit, cui tamen aliqua Paulus Diaconus addidit. Domina Adelperga Christianissima Beneventi dotrica, conjux Domini Argis sapientissimi & Catholici Principis. Deinceps quæ sequuntur idem Paulus ex diversis auctoribus proprio stylo contexuit.

Pauli Orosii adversus Paganos libri VII.
Historia Romanæ Reipublicæ anonymi.
De origine, actibusque Getarum anonymi, fortasse Pauli Diaconi.

Liber S. Gregorii Turonensis Episcopi, cui titulus est: Gesta Regum Francorum.

C Gesta Caroli & ejusdem Testamentum. Opus Einhardi, ut ex versibus subsequentibus constat.

Hos tibi versiculos ad laudem, maxime Princeps,
Edidit æternam memoriamque tuam,
Gervardus supplex famulus, qui mente benigna
Egregium extollit nomen ad alta tuum.
Hanc prudens gestam noris tu scribere lector
Einhardum magnum magnificum Caroli.

Sequitur compendium libri Apollonii.
De origine gentis Longobardorum libri VI.
D Versus de S. Benedicto.

In fine legitur: Illud volumen divisum est in duas partes, & ligatum, & reparatum & sunt in alia parte Historiæ Josephi, & Egesipi: constat ligatura & reparatura utriusque partis de expensis & labore f. XX.

Primæ tres paginæ hujus codicis habent schedia quædam, quæ cum valde curiosa duxerim placuit adnotare. Versus septem dierum. De solis & lunæ distantia. De sono singularum literarum Martiani. Epistola Notheri ad Lanpertum in qua exponit, quid singulæ literæ, videlicet, A. B. C. &c. in superscriptione Cantilenæ significent. Modus numerandi per digitos.

E De literis vocalibus. Arbor consanguinitatis. Fragmentum Chronicæ cujusdam, & Epistola Boëmundi ad venerabilem Papam Ur. quem hortatur ut Anthiochiam adeat jam cum copiis suis e manibus Turcarum vindicatam.

PLUTEUS LXVI.

SCRIPTORES.

I. Ms. membr. antiq. caract. Longob. Josephi historiarum antiquitatis Judaicæ lib. XVI.

Egesippi (sive ut ex libro IV. Josephi) historia Hierosolymitani excidii libris IV.

Desunt in Egesippo non pauca : & in fine alia manu notatum legitur : Iste liber Josephi fuit religatus manu J. Martini Monaldi de Perusio anno Domini MCCCLXXXXVIII. die XXVI. Septembris in Cafagiolo.

II. Membr. antiq. Josephi historiarum antiquitatis Judaïcæ lib. XX.

Flavii Joseppi de vetustate Judæorum lib. III.

III. Membr. Flavii Josephi Judaïcæ antiquitatis libri XX. Rufino Presbytero interprete.

Ejusdem de vetustate Judæorum libri II.

Liber Petri de Medicis Cos. fil.

IV. Membr. Flavii Josephi Judaïcæ antiquitatis libri VII. Priores interprete Rufino Presb. hoc sequuntur

Libri qui inscribuntur captivitatis Judaïcæ, & excidii Hierusalem.

V. VI. Mf. membr. cum rubricis marginalibus. Fl. Joseph Judaïcæ antiquitatis libri XX. Volumen primum habet libros XVII. alterum libros tres reliquos, & de captivitate Judaïca libri VII.

VII. Membr. Flavii Josephi de bello Judaïco libri VII.

Ejusdem de vetustate Judæorum lib. II.

VIII. Membr. Josephi Historiographi Judæorum de bello Jud. lib. VII. Rufino interprete. In fine habetur excerptum ex libro de antiquitate Judaica.

IX. Membr. Flavii Josephi clarissimi Historici de bello Judaïco lib. VII.

In fine legitur, script. manu mei Gherardi Johannis del Ciriago civis Florentini, pro Johanne Cosma de Medicis cive optimo Florentino.

X. Membr. Johannis Boccacii de Certaldo de casibus Virorum illustrium ad insignem militem Mahinardum præclarum Regni Siciliæ Marescalcum lib. IX. (varia manu scripti).

XI. Membr. Justini epitoma in Trogum Pompeium : in fine :

Franciscus Sassettus Thomæ filius faciendum curavit.

XII. Membr. M. Juniani Justini epitomatis historiarum Pompeii Trogi lib. XLIV.

In fine legitur : Idibus Maiis XVII. supra MCCCC. anno hunc librum feliciter Cosmæ de Medicis Johannis F. Johannes Aretinus absolvit.

XIII. Membr. Justini breviatoris historiarum Trogi Pompeii lib. XLIV.

XIV. Membr. Justini historia, sine titulo & præfatione.

XV. Membr. Justini abbreviatio historiarum Pompeii Trogi, sine titulo.

XVI. Pap. Justini historia, sine titulo.

XVII. Pap. Justini epitoma in Trogum Pompeium.

XVIII. Pap. Liber Justini, Trogi Pompeii historiarum breviatoris.

XIX. Membr. antiq. Pompei Trogi epitoma historiarum libris XLIV. cum præfationibus librorum in principio.

Liber Honorii Solitarii ad amicum suum de imagine mundi, in fine legitur : Residuum de hac materia quære inferius in Chronica Bedæ, vel in Martiniana.

Orosii Cosmographia, seu de imagine A mundi ad B. Augustinum.

In fine : Residuum hujus historiæ quære supra in principio Justini, sive Trogi Pompeii.

Chronica Bedæ venerabilis Doctoris de temporibus.

Septem Miracula orbis terrarum.

C. Julii Solini, sive Grammatici Polyhistor ab ipso editus & recognitus de situ orbis terrarum & de singulis mirabilibus, quæ in mundo habentur ad Adventum capitibus LVII.

XX. Membr. antiq. Pompeii Trogi historiarum epitome; desinit in libro XLI. incompleto.

XXI. Membr. charact. Longob. N. Juniani B Justini epitoma historiarum a libro XVI. desideratur finis libri XXVI. totus XXVII. & XXVIII. principium XXIX. & finis ultimi.

In medio alia manu descriptum habetur privilegium W. Regis Siciliæ pro Monachis Cassinensibus de anno MCLXVI.

Liber Ecclesiæ Cassin.

XXII. Membr. XXIII. Pap. Jannozii Manetti de vita ac gestis Nicolai V. Summi Pontif. ad A. Cardinalem Ylerdensem, & ad Joh. Cos. fil. libri III.

XXIV. Membr. Contractus varii, videlicet :

Pax inter Alphonsum Regem Aragonum, & Florentinos.

C Pax inter Venetos & D. Franc. Sforziam Ducem Mediolani.

Liga, seu fœdus inter Nicolaum V. & Alphonsum, & Venetos, &c.

Fœdus inter Venetos, Ducem Mediolani & Florentinos.

Liga particularis inter Ferdinandum Siciliæ Regem & Principem Galeaz-Mariam Sfortiam, &c.

Fœdus inter Venetos, Ducem Mediol. & Florentinos.

Capitula, & conventa inter Florentinos & Januenses : finis deest.

XXV. Pap. Commentarius historicus de ci-D vitate Burgi S. Sepuleri, ubi de ejus origine, & progressu usque ad annum MCCCCXLI. incipit ab anno 937. quo cœpit ædificari, opera incerti auctoris ad Pontificem quemdam.

In fine, habetur copia privilegii Bonifacii IX. pro Conventu S. Joh. Evangelistæ de Burgo S. Sepulchri.

XXVI. Membr. Vita S. Francisci (per S. Bonaventuram) : finis deest.

XXVII. Membr. Gesta Karoli Magni, quantum ad destructionem Monasterii Carcassonæ & Narbonæ, & ad constructionem Crassensis. Hanc historiam de mandato ipsius Caroli conscripsit scriptor quidam nomine E Philomena, quam deinde ad instantiam Viri venerabilis Bernardi Abbatis, & totius Conventus dicti Monasterii Latinis verbis composuit Paduanus.

Gesta Rotolandi Martyris a B. Turpino Archiepiscopo Remensi, edita ad Leoprandum Decanum Aquisgranensem.

In fine legitur : Guillermus Brito me scribit in civitate Carcassonæ.

Sequuntur virtutes Roris-Marini, Fraxini & Scabiosæ, &c.

Liber Methodii Episcopi Ecclesiæ Pateroni & Martyris Christi, quem de Hebræo & Græco sermone transferre curavit : primo agit de

principio mundi, & divisione inter regna gentium, & de fine sæculorum.

Effectus aquæ ardentis quæ fit de vino.

XXVIII. Membr. antiq. Historia Jerosolymitana abbreviata capitibus C. Hæc eadem habentur in Biblioth. Mss^um^. Conventus S. Crucis de Florentia Ord. Min. cum titulo *Historia Jerosolymitana abbreviata Magistri Jacobi Acconensis Episcopi*: & ibi habetur præfatio quæ incipit: *Postquam divina*, quæ desideratur in nostro: historia vero illa mutila est, in fine, quippe quæ non excedit nonagesimum caput.

Sequitur alia manu, summæ Dictaminis Magistri Thomæ de Capua S. R. E. Notarii & optimi Dictatoris partes duæ, sed in fine partis secundæ desunt Epistolæ XLVI.

XXIX. Membr. Romanorum Regum, Consulum ac Imperatorum inclyta gesta e Livio, Augustino, Valerio Maximo, & aliis Historiographis, excerpta ad instantiam serenissimi militis D. Gometii de Albornotio Hispani.

In Bibliotheca Conventus Sanctæ Crucis de Flor. habetur codex membranaceus huic non dissimilis cum hoc titulo:

Compendium historiarum Romanarum post excidium Trojæ, & à condita urbe usque ad Dioclytianum Augustum editum & compilatum a Magistro Benvenuto de Imola. In fine legitur: explicit liber Bomoleonis.

In prima pagina nostri codicis minio depicta habetur nomen hoc: *Marsilius Bolognesis fecit* (i. pinxit).

Codex Fr. Sarsetti Thomæ filii civis Flor.

XXX. Membr. Brevissima Chronica recollecta, a primo homine Adam usque ad tempora Eugenii Papæ IV: maxime concordando tempora .... &c. Finis desideratur.

XXXI. Pap. Glossæ recentiores anonymi in Homeri Iliada, in Æschinis orationes, & in Theocritum.

XXXII. Pap. Gesta Romanorum Principum, seu Imperatorum, & Reip. invasorum a D. Adriano, usque ad Numerianum Augustum ab Historiographis scripta diversis.

XXXIII. Pap. Incerti Auct. expeditionis Jerosolymitanæ urbis libri XII. ubi clarissimi Ducis Godefredi inclyta gesta narrantur cum Epitaph. Godefridi, in fine: scriptus est hic codex anno 1517. a Sebastiano de Martinis de Mile X.

XXXIV. Pap. Historia Pontif. Romanorum versibus heroïcis, libris XV. usque ad Eugenium IV. forte Nicolai Montacutii.

XXXV. Pap. Chronica Pontif. CIX. quorum postremus Stephanus V. scripta est character. Germanicis cum rubricis ad marginem & indice Pontif. in principio: forte Hieronymi, seu Anastasii Biblioth.

XXXVI. Membr. Excerpta varia e jure civili universo minutissimo charactere exarata.

XXXVII. Membr. Titi Livii Patavini Historici Decas tertia de secundo bello Punico, & quarta de bello Macedonico: præmittitur epitome Decadum XIV. ejusdem.

XXXVIII. Membr. Abbreviatio XIV. Decadum Titi Livii.

Lucius Amenus Florus pater Lucani, & frater Senecæ de historia Romanorum.

C. Plinii Veronensis Oratoris de Viris illustribus.

Sexti, vel (Festi) Rufi annumerationis Romanæ historiæ liber.

XXXIX. Membr. antiq. C. Suetonii Tranquilli de vita Cæsarum libri XII. quibus præmissus est libellus Sexti Aurelii Victoris de vita & moribus Imperatorum.

Sequuntur proverbia Philosophorum, & sententiæ variæ.

XL. Membr. antiq. Exordia variarum gentium, nempe Assyriorum, qui primi regnaverunt in terra: & Amazonum.

Daretis Phrygii de exitu Trojanorum, finis deest.

Johannes Subdiac. scripsit.

Excidium Trojæ.

Expositio secundi libri Æneidos.

Historia Apollinis Regis Tyri, finis deest.

PLUTEUS LXVII.

Scriptores.

I. Ms. membr. Herodiani historiarum lib. VII. ab Angelo Politiano e Græco in Latinum translat. ad Innoc. VIII. Pont. Max.

II. Membr. Herodoti Halicarnass. historiarum lib. IX. Laurentio Valla interprete.

Liber Francisci Sarsetti.

III. Membr. Herodoti Halicarnass. historia ad Nicolaum V. Pontif. prævia tabula & icone auctoris.

Dictis Cretensis historiarum de bello Trojano libri V. Septimo interprete ad Q. Aradium.

IV. Membr. S. Gregorii Nazianz. Episcopi vita scripta a Gregorio Presbytero, & ab Ambrosio Camaldulensi traducta ad Julianum Cardinalem.

S. Gregorii Apologeticus Rufino interprete.

Ejusdem de natali Domini. De luminaribus. De Adventu Spiritus-Sancti. De semetipso ex agro reverso. Ad Imperatorem. De reconciliatione Monachi. De grandinis vastatione.

V. Membr. Guidonis Judicis de Columna Messan.

Historia de casu Trojæ: legitur ann. 1287.

VI. In pap. Diodori Siculi historiarum lib. VI. Poggio interprete ad Nicolaum V.

VII. Membr. Festi Rufi abbreviatio Romanæ historiæ ad Pium Valentinianum Imperatorem.

De ponderibus quædam incerti autoris.

Eutropii abbreviatio Romanæ historiæ cum additionibus Pauli Diaconi.

VIII. Membr. Philostratus de vita Apollonii Tyanei, Alamanno Rinuccino interprete ad illustrissimum Principem Federicum Feretranum Urbini Comitem: liber hic scriptus est anno 1475. anno scilicet 3. ab editione.

IX. Membr. Cassiodori cognomento Senatoris historiæ Ecclesiasticæ libri XII. ex Theodorito, Sozomeno & Socrate, per Epiphanium Scholasticum translata.

X. Membr. Eusebii historia Ecclesiastica cum additionibus SS. PP. Hieronymi & Prosperi.

S. Hieronymi de Viris illustribus cum additionibus imperfect. Gennadii Massiliensis Episcopi (ut ex n°. codicis subseq.) prævia tabula.

Liber Petri Medices.

XI.

XI. Membr. Eusebii Pamphili Episc. Cæsariensis historia Ecclesiastica in XI. lib. digesta Rufino interprete.

Bedæ Presbyteri chronica.

Gennadii Massiliensis Episcopi liber de Viris illustribus.

S. Isidori Hispalensis, de ortu, vita & obitu quorundam Sanctorum Patrum.

Ejusdem de Viris illustribus.

S. Idelphonsi Archiepisc. Toletani liber.

XII. Membr. Eusebii historia Ecclesiastica ut supra numero X.

XIII. Membr. Eusebii Cæsar. Episcopi Chronica, quam Hieronymus divino ejus ingenio Latinam facere curavit cum additionibus ejusdem S. Hieron. & Prosperi.

XIV. Membr. Eusebii Chronica ut supra manu Poggii Florentini qui eam scripsit spatio XII. dierum sub Gregorio XII.

XV. Membr. Eusebii Chronica, ut supra.

XVI. Membr. Egesippi discipuli Apostolorum de bello Judaico lib. Ambrosio Camaldul. interprete.

Eutropii Rom. historiarum lib. X.

De origine, & actibus Getarum.

S. Gregorii Turonensis Episcopi de gestis Regum Francorum.

XVII. Membr. Eutropii historia cæteris copiosior.

Historia Rom. Incerti Auct. a Romulo usque ad Augustum.

Egesippi histor. de bello Judaico lib. IV. deerat finis, sed nova manu suppletus est.

XVIII. Membr. Æmilii Probi de XXVII. excellentibus viris, & ducibus Gentium exterarum ad Atticum, quorum index præfixus est in prima pagina.

Scriptus est manu Antonii Marii C. F. anno 1451.

XIX. Membr. Plutarchus de vita Alcibiadis Donato Acciaiolo interprete ad Petrum Medicem.

XX. Membr. Plutarchus de Scipionis, & Annibalis vita eodem interprete ad eumdem.

Donati Acciaioli de vita Caroli Magni ad Ludovicum Francorum Regem.

XXI. Pap. Diodori Siculi historiarum libri VI.

XXII. Pap. Diodori Siculi historiarum libri XI. incerto interprete ad Pium II. Pontif. prævia tabula.

XXIII. Membr. Dionysii Alex. (Halicar.) lib. 2. originum, sive antiquitatum, &c. deest finis.

XXIV. Membr. Dionys. Alex. ut supra, &c. Liber Francisci Saffetti.

XXV. Membr. Diodori Siculi historiarum libri Poggio Florentino interprete, cum tabula in fine.

PLUTEUS LXVIII.

SCRIPTORES.

I. Membr. Agathias de bello Gotthorum, & aliis peregrinis historiis per Christophorum Persona e Græco in Latinum traductus ad Laurentium de Medicis.

II. Panii Antonii Hyvani Sarezanensis de Volaterrana calamitate historia, cum Epistola ejusdem in fine ad Johannem Petrum Leostellum Volaterranum data Sarezan. anno 1473.

III. Membr. Appiani Alexandrini Civilium bellorum libri II. sine titulis, interprete P. Candido ad Hispaniæ, & Italiæ decus Principem invict. &c.

IV. Membr. Tertium Punicum Bellum, quod Romani cum Carthaginensibus gessere sumtum ex libro Appiani Alexandrini Sophistæ, qui Libycus inscribitur, Traductio Petri Candidi.

V. Membr. antiq. Historia Apostolica Aratoris Subdiaconi Ecclesiæ Romanæ ad Dominum S. Beatissimum, Apostolicum, toto orbe primum omnium Sacerdotem, Papam Vigilium.

Ariani liber fabularum XLII. ad Theodosium versibus elegiacis: prima est de muliere & lupo, ultima de lupo & hœdo.

Homeri Iliados libri XXIII. abbreviati carmine heroico interprete anonymo.

Persii satyræ, cum scholiis & glossis interlinearibus antiquis.

Bedæ de arte Metrica liber unus, & de schematibus & tropis alter, ad Gutbertum Levitam.

VI. Pap. Bartholomæi Scalæ Equitis Flor. Florentinorum historiæ libri V. ultimus caret fine, & prima pagina nova manu suppleta est. In fronte libri legitur; scripsi Olig. Jacobæus

VII. Membr. Vopisci Bartholomæi Scalæ vita Vitaliani Borthomæi ad Petrum Medicem, cum epitaphio ejusdem Vitaliani alia manu in fine descripto: In fronte libri legitur, scripsi Christ. Bartholinus.

VIII. Membr. Bernardus Oricellarius de Bello Italico: incipit ab adventu Regis Gallorum Caroli in Italiam, & desinit post mortem ejusdem.

IX. Membr. antiquissimus. Cæsaris commentariorum libri XV.

Codex scriptus est characteribus Longobardicis, & mutilus est tam in principio, quam in fine.

X. Membr. antiq. G. Cæsaris Pont. Max. ephemeris rerum gestarum Belli Gallici libri VIII. ad singulos legitur Julius Celsus Constantinus V. C. legi.

Suetonius cum hoc titulo: Incipit Tranquillinus Suetonius de XII. Cæsaribus.

XI. Membr. antiq. G. Cæsaris Pont. Max. Ephemeris rerum gestarum Belli Gallici libri VIII.

Titulus hujus libri ut & præcedentis non legitur in fronte libri, sed in octavo libro.

Ejusdem civilis Belli libri, sine principio III. Bellum Alexandrinum, Africanum, & Hispaniense. Hic quoque legitur: Julius Celsus Constantinus legi.

XII. Membr. C. Julii Cæsaris commentariorum Belli Gallici libri XV. in fronte libri habetur hæc adnotatio, forte Ang. Politiani, cujus etiam notæ quædam ad marginem:

Quicquid in Textu additum, dispunctum, immutatumve, lector, inveneris; id sumtum scias ex codice antiquissimo Longobardis literis scripto; nec arbitrariam divinatoriamque hanc fuisse emendationem, vale igitur, lector, ac boni consule.

XIII. Membr. G. Julii Cæsaris commentariorum Belli Gallici lib. VIII.

Ejusdem de Bello Civili Pompeiano libri III.

Commentariorum A. Hircii de Bello Alexandr. Africano & Hispaniensi: ex emendatione Julii Celsi Constant. in fine legitur, Amplius non reperitur. *Deo gratias.* S. B. M. S. D. N.

XIV. Membr. Gaii Julii Cæsaris historiæ Belli Gallici a se confecti libri VIII.

In fine legitur: Explicit liber VIII. & ultimus Belli Gallici a Julio Cæsare confecti, & a Suetonio Tranquillo (Cæsaris milite) scripti.

Sequuntur Bellorum civilium libri VI. ab eodem Suetonio Tranquillo compositi: deest finis libri IV. & fere totus liber V.

Philothei Monachi de vita, & moribus S. Bernardi Abbatis Clarevallis Ordinis S. Benedicti Ordinis Cisterciensis carmen Encomiasticon script. alia, & recenti manu.

XV. Membr. C. Cæsaris commentarii Belli Gallici libri VIII.

Ejusdem, & A. Hircii Pansæ Belli civilis libri VI.

XVI. Membr. C. Julii Cæsaris commentariorum Belli Gallici, & Belli civilis, ex emendatione Julii Celsi Const. libris XV.

XVII. Membr. Commentariorum C. Julii Cæsaris de Bello Gallico libri VIII.

Ejusdem de Bello civili libri III.

A. Hircii de Bello Alexandrino Africano, & Hispaniensi.

Initio habentur nomina fluminum, locorum gentium, &c. de quibus in commentariis, Italice reddita, & scripta manu Fr. Sassetti cujus olim liber erat, & emblema ejusdem habetur in fronte libri accurate depictum videlicet funda cum saxo, & Gallica. Sententia *A mon pouvoir.*

XVIII. Membr. Cæsaris commentaria libris XV. primæ duæ paginæ laceræ sunt.

XIX. Membr. C. Julii Cæsaris commentariorum Belli Gallici libri VIII.

XIX. Membr. Ejusdem Belli civilis libri III.

Auli Hircii de Bello Alexandrino Africano, & Hispan. ex emendatione Julii Celsi Constantini.

XX. Pap. antiq. Commentariorum C. Julii Cæsaris de Bello Gallico libri VIII.

Ejusdem de Bello civili Pompeiano libri III.

A. Hircii commentariorum de Bello Alex. Afric. & Hisp. ex emendatione Julii Celsi Constantini.

XXI. Pap. C. Julii Cæsaris commentariorum de Bello Gallico libri VIII.

Ejusdem de Bello Civili libri III.

A. Hircii comment. de Bello Alex. Afric. & Hispan. ex emendatione Julii Celsi Const.

XXII. Membr. Appiani Sophistæ Alexand. Romanæ historiæ liber qui Lybicus inscribitur.

Ejusdem Romanorum liber, qui Syrius dicitur.

Ejusdem Parthicus & Mithridaticus, interprete Petro Candido ad Nicolaum V. summum Pontif.

In fine legitur: Exscriptum est hoc opus per me eumdem Carolum Hilarii Fatarium Geminianensem Notarium publicum Florentinum ad laudem, & gloriam Regis Ungariæ sub anno Domini Nostri Jesu Christi MCCCCLXXXVIIII. die vero XXX. mensis Januarii. Sit semper laus Deo omnipotenti. *Amen.*

Anonymi abbreviatio Historiæ ab excessu Constantini ad Joannem XXII. libris XIX.

XXIII. Membr. Itinerarium S. Clementis a Rufino Presbytero e Græco in Latinum traductum ad Papam Gaudentium libris X.

XXIV. Pap. P. Cornelii Taciti libri V. noviter inventi atque cum reliquis ejus operibus editi a Philippo Beroaldo juniore, Academiæ Romanæ Præposito, jussu Leonis X. Pont. Max.

Impr. Romæ anno M D XV. Kal. Martii Pont. anno. 2°. In fine libri legitur: Nomine Leonis X. Pont. Max. proposita sunt præmia non mediocria his qui ad eum libros veteres neque adhuc editos attulerint.

XXV. Ms. membr. venerab. antiq. Cornelii Taciti libri V. iidem quos in Germania inventos, & Leoni X. oblatos ipse Leo, ut in Epist. ad Beroaldum impressa, ut in eodice præcedenti fatetur, magno pretio redemit, & ad communem studiosorum utilitatem imprimendos curavit.

Appositæ sunt in margine ipsius Beroaldi, aliorumque eruditorum capitum castigationes.

XXVI. Membr. Cornelius Tacitus, a fragmento libri XI. usque ad XXII.

XXVII. Membr. Cornelius Tacitus sine titulo a fragmento libri XI. ad librum XIX. In fine alia manu suppletus videtur.

XXVIII. Membr. antiq. Cornelii Taciti libri a fragmento XI. ad XXI. cum glossis quibusdam marginalibus.

Apuleii Platonici Madaurensis, Prosæ de Magia libri II.

Ejusdem Metamorphoseon libri XI.

Ejusdem floridorum libri IV.

In fine libri IX. Metamorph. legitur hæc nota. Ego Sallustius legi Romæ, & emendavi Romæ Felix Olibio, & Probino uc. cons. In foro Martis controversias declamans oratori endelechio. Rursus Constantinopolitani recognovi Cesario & attico. Coss. (*hæc ab imperito quodam supposita videntur.*)

In fronte libri nova manu exaratum legitur. Cornelius Tacitus, & opera Apuleii Conventus S. Marci de Florentia Ord. Prædicat. De hereditate Nicolai Nicoli Florentini viri doctissimi.

XXIX. Pap. C. Plinii. de Viris illustribus.

Epitoma L. Flori ab V. C.

Sexti Rufi pio Valentiniano Imperatori compendiosa abbreviatio historiæ Romanæ.

PLUTEUS LXIX.

Scriptores.

I. Ms. membr. Sapientis Plutarchi vitarum Parallelarum libri III. scripti & absoluti in terra Italia in civitate Mantuæ mensis Maii die II. feria IV. indictione VIII. anni 6939.

Christi autem œconomiæ secundum carnem 1409. (imo 1431.) manu Gerardi ex antiquis Patribus.

II. Mf. membr. insig. & optim. Thucydidis historia Peloponnesiaca cum adnotatiunculis ad oram libri recentibus & antiquis, & hæ literis minoribus quadratis: primæ quinque paginæ nova manu suppletæ sunt. Exscriptor libri hæc posuit Latine: Deo gratias Petrus scripsit.

III. Membr. Plutarchi vitarum Parallelarum liber secundus & tertius scripti, & absoluti mense Octobri die 25. anno. 6907. ind. 7. ab Andrea Sacerdote Leantino. Christi 1399.

IV. Membr. Plutarchi parallela: liber primus eadem manu formaque cum superiore.

V. Membr. Socratis Scholastici Historia Ecclesiastica libris VII. cum adnotatiunculis ad oram libri. Cod. optimus.

Evagrii Scholastici illustris, & ex præfecto historiæ Ecclesiasticæ libri VI. Præmittitur initio codicis index Librorum Socratis, & Evagrii literis quadratis, & inscriptiones literis cunctis majoribus singulis libris.

VI. Membr. Sapientis Plutarchi vitarum parallelarum liber tertius continens vitas quatuordecim: quarum prima Demetrii, ultima Pompeii.

Script. manu Georgii Cubuclessii mense julio indict. X. anni 6505. Christi 997. Appositi sunt in fine Agathiæ Scholastici versus sepulchrales Heroelegii in Plotarchum, & alia duo epigrammata Michaëlis cujusdam in eumdem.

VII. Membr. Socratis Scholastici Ecclesiasticæ historiæ tomus primus usque ad caput XXVI. finis desideratur.

VIII. Membr. Procopii Cæsariensis historia bellorum Gotthicorum per Bellisarium Ducem a Justiniano Imperatore susceptum in IV. tomos, seu sectiones distributa.

IX. Membr. Polybii historiarum libri V. scripti manu Antonii Atheniensis sumtibus. Francisci Philelphi (cujus familiæ insignia in fronte libri conspicua) absoluti mense Novembr. die 22. anno a Christi ortu 1435. Senis Etruriæ.

Excerpta e Polybii historiarum libris XII. a sexto ad decimum-septimum inclusive, alia manu de integro supplera.

X. Pap. Flavii Josephi Judaïcarum antiquitatum libri XX. libri XI. priores & pars undecimi nova manu de integro suppleta.

Ejusdem de vita & generatione sui ipsius.

XI. Membr. Narratio in martyrium Sanctorum Maccabæorum alia manu.

Philonis Judæi de vita Moseos libri III.

Vita hominis Politici, sive de Joseph.

Vita Sapientum, sive de legibus non scriptis, qui liber est de Abrahamo.

De virtutibus, sive de fortitudine, & pietate, & humanitate, & de pœnitentia.

Legum sacrarum allegoriæ eorum quæ post Hexameron liber secundus.

De Cherubim & de ignea framea.

De generatione Abel, & de sacrificiis ipsius & fratris Cain.

De Mosis mundana fabrica.

De mercede meretricis in templo non admittenda.

De Gigantibus.

Quod immutabile sit numen.

Io Decalogum Mosis liber primus.

Sacrarum legum allegoria secunda.

XII. Pap. Xenophontis, Thucydidis Paralipomenon, sive Græcanicæ historiæ libri VII.

Cyropædiæ historiarum libri VIII.

XIII. Membr. insign. Laërtii Diogenis Vitæ & Sententiæ eorum, qui in Philosophia claruerunt & de placitis singularum sectarum libri X.

Cleomedis Cyclicæ Theoriæ libri II. quatuor ultimæ paginæ nova manu suppletæ sunt.

XIV. Pap. Joannis Grammatici Tzetzæ Historiarum quarum ipse mentionem fecit in una suarum Epistolarum, sive liber Historicus Alpha vocatus versibus politicis 1759. capitibus CCCCXCVI.

Ejusdem versus iambici cum argumentis & scholiis. Herodiani de derivationibus genitivorum a Dialectis cui subjiciuntur Parecbolæ Magni Rhetoris de verbis & aliæ de verbis in μ.

XV. Pap. Xenophontis rerum Græcanicarum libri VII. absoluti die 25. aprilis anno 6963. indictione tertia Christi. 1455.

XVI. Pap. Thucydidis Atheniensis historia cum glossis interlin. & schol. quibusdam.

Codex secundus hujus plutei desinit in ea verba τὸ ἀγνωμὸν cætera usque ad finem, quæ hic leguntur tanquam Thucydidis, ibi glossema sunt: principio & fine nova manu suppletus.

XVII. Membr. insig. & egregius. Flavii Josephi Judaïcæ historiæ de captivitate cum inscriptionibus librorum & adnotatiunculis ad oram libri, literis minoribus quadratis: in sexto libro desunt multæ paginæ, in quibus scribebatur Civitatis Hierusalem excidium, ut ibidem adnotatum est; libri VI. prima & ultima pagina nova manu suppletæ sunt.

XVIII. Pap. Xenophontis de Cyri expeditione historiarum lib. VII.

XIX. Msc. membr. insig. Flavii Josephi Judaïcæ historiæ de captivitate lib. VI. prima & ultima pagina nova manu suppletæ.

Codex hic est idem plane cum superiori, neque ullam capitum divisionem habet, sed tantum adnotatiunculas ad oram libri.

XX. Pap. Josephi Judaïcarum antiquitatum priores lib. XV. quibus subjicitur ejusdem oratio in martyrium Sanctorum inclytorumque Macchabæorum, finis deest.

XXI. Pap. Excerpta e Polybii libris historiarum sexto, nono & undecimo, in fine nova manu suppleta.

XXII. Membr. insig. & antiq. Flavii Josephi de antiquitate Judæorum Antirrhetici sermones II. sive libri adversus Appionem.

Librorum tituli literis minoribus quadratis. In fine eadem manu legitur epigramma versibus heroïcis, tanquam e persona scribentis ad lectorem.

XXIII. Pap. Plutarchi vita Crassi cum adnotatiunculis Græcis & Latinis.

XXIV. Pap. Flavii Josephi Judaïc. antiq. libri XX. singulis libris adnotatur quot annorum historiam contineant. Codex scriptus

a Manuale Aulico Logista cognomento Ex Angelis: ut ex epigrammate in fine colligitur: cui subjiciuntur versus Prodromi Domni Theodori in Sanctum Lupum.

Sequuntur excerpta ex Josephi sermone adversus Græcos, qui inscribitur de caussa universi: (videtur hoc fragmentum illud esse, quod legit Photius, ac Josepho adjudicat. Langius).

XXV. Pap. Xenophontis Lacedæmoniorum Resp. in fine nova manu suppleta.

Platonis Gorgias de Rhetorica.

XXVI. Membr. Philostrati Apollonii Tyanei cum adnotatiunculis ad oram libri. Singulis libris desunt tituli.

XXVII. Pap. Vitæ Apollonii Tyanei, in fine nova manu suppl. Hori Apollinis * Niloi Hieroglyphica, quæ ipse edidit lingua Ægyptiaca, convertit vero Philippus in Græcam.

Procli Diadochi Lycii elementa Physica: desunt multa ut in fine adnotatum legitur.

Liber olim Christophori Presbyteri de Bondelmontibus de Florentia, quem emit apud Andrum insulam Maris Ægei 1419. mense Junio.

XXVIII. Pap. Laërtii Diogenis vitarum & sententiarum eorum qui in Philosophia claruerunt: & de placitis Philosophorum.

XXIX Pap. Cointi, seu Quinti post Hectoris mortem, quæcumque gesta sunt a Græcis & Trojanis in Urbe Troja, & quomodo captum sit Ilium, sive Homeri paralipomenon libri XIV.

XXX. Membr. opt. & egreg. Thucydidis Atheniensis Historiarum lib. VIII. cum scholiis quibusdam: deest aliquid in fine.

Flavii Philostrati vitæ Sophistarum ad illustrissimum Hypatum Antoninum libri II.

Ejusdem Heroica.

Philostrati imagines cum picturis in principio, ad oram libri II.

Excerpta e prima & secunda Dionis oratione de regno.

XXXI. Pap. Plutarchi vitæ Græce, videlicet:

Phyrrhus.
Marius.
Demetrius Poliorcetes.
Antonius.
Agesilaus.
Pompeius.
Cimon.
Lucullus.
Nicias.
Crassus.
Lysander.
Sylla.
Alcibiades.
Marcius.

XXXII. Pap. Plutarchi vitæ, videlicet:

Aratus.
Artaxerxes.
Agis & Cleomenes.
Tiberius & Caius Gracchi.
Lycurgus.
Numa.
Pericles.
Fab. Maximus.
Demosthenes.
Cicero.
Aristides.
Cato.

Desunt in fine duæ paginæ ut ex Regesto in principio colligitur.

XXXIII. Membr. optim. Vita Apollonii Tyanei libris VIII. adjicitur, recentiori manu conscripta a Philostrato Lemnio, cum adnotatiunculis antiquis ad oram libri, pauca in fine nova manu suppleta sunt.

XXXIV. Pap. Plutarchi vitæ Parallelæ, videlicet:

Phocion.
Cato.
Dio.
Brutus.
Alexander.
Cæsar.
Æmilius.
Timoleon.
Sertorius.
Eumenes.

Codex emtus, ut in fine adnotatur a Christophoro presbytero de Bondelmontibus de Florentia apud insulam in Ægeo mari 1419.

XXXV. Membr. nitid. Laërtii Diogenis vitæ & sententiæ eorum, qui in Philosophia claruerunt & de placitis singularum sectarum, collectio in epitome libris X.

XXXVI. Pap. Flavii Josephi Judaïcæ historiæ de captivitate lib. VII. numeri capitum ad oram libri; eorum autem argumenta in principiis librorum notantur.

XXXVII. Pap. Apollonii Alexandrini de constructione, libri IV. cum vita ejusdem in principio.

Synopsis quædam Grammatica de verbis. Quæ vacuis paginis ab initio replendis scripta fuere alia manu, hæc sunt:

Declamatio quædam Parasiti pro se ipso; cujus declamationis thema in ipso legitur.

Excerpta paucula e Basilii oratione, quæ inscribitur:

Attende tibi ipsi, & legitur secunda feriæ Tyrinæ.

Alia excerpta, quæ inscribuntur: Quod primo in manus dabatur Sanctum Domini Corpus: & utrum melius assidue communicare, vel ex intervallo.

Item alia e Basilio & Chrysostomo.

Grammatica quædam de verbis: & quædam e prima & secunda Synodo Constantinopolitana & e Synodo congregata in templo Sanctæ Sophiæ Oecumenicam VII. Synodum confirmante. In fine quædam e Sanctis Patribus.

XXXVIII. Pap. Theophylacti Simocatæ Oecumenicæ historiæ lib. VIII. incipit a Mauritio Cæsare declarato ad Phocam Imperatorem, cujus tyrannidem describit: Procemium dialogi forma, in quo Philosophia & historia interloquuntur.

PLUTEUS LXX.

SCRIPTORES GRÆCI.

I. Pap. Arriani de expeditione Alexandri libri VII.

Ejusdem liber Indicus, sive rerum Indicarum.

Plutarchi

Plutarchi de Alexandri fortuna, vel virtute. A

Diodori Siculi Bibliothecæ historicæ libri priores V.

Fragmentum de rebus Persicis, sine titulo.

II. Membr. cod. insign. Alexias, seu historia Alexii Romani Imperatoris Costantinopolitani, libri XIV. ab ipsius filia Anna Comnena descripta.

Codex antiquus & optimus, quem ab ipsa Anna vel descriptum, vel approbatum credit Langius. Deest procemium & finis lib. 14.

III. Membr. opt. & insig. Herodoti Halicarnassei historia, sive Musæ. Tituli librorum caracteribus aureis, ad calcem singularum paginarum argumenta brevia literis quadratis eorum, quæ in illa pagina continentur. B

IV. Pap. Joannis Zonaræ Monachi, Magni Drungarii Vigiliæ, & Protoascretis epitome, sive collectio historiarum libris II. primus res Hebaïcas & Romanas, Consulares; alter de Imperatoribus agit.

Finis desideratur. Desinit in Alexio Comneno.

V. Pap. Appiani historiæ Italicæ procemium. Collector in fine hujus procemii se procemium tantum in hac collectione posuisse dicit, quod rerum Italicarum cognitionem a Dionysio Halicarnasseo petendam esse duxerit tanquam illo, qui pene totas has res tractavit copiosius totis XX. libris & ordine meliori de origine Urbis & gestis Rom. usque ad primum Punicum bellum. C

Res Romanas imperatorias a Dione petendas esse, ait. Res apud exteros gestas ab Appiano a quo selegisse se ait civilium bellorum inter Augustum & Antonium libros; & deinceps, quæ a Romanis adversus Ægyptios scripta sunt usque ad Cleopatram. Deinde Judaïca, Pontica, Dacica, Iberica, seu Hispanica, res Hannibalis, Carthaginensia, Sicula, præterea que Macedonica, & Græca & cum multi alii libri essent, his contentus duobus ipsa tomis inclusit.

Excerpta e Celtis Appiani. D

Appiani Syriaca historia rerum Romanarum. Libyca. Illyricæ rerum Romanarum initium. Parthica, Mithridatica, cui subnectuntur excerpta quædam ex Evagrii ex Præfecto Ecclesiastica historia, e Philostorgio & e trigesimo-secundo libro rerum historicarum Diodori. Sequitur Appiani rerum Romanarum XIV. bellorum civilium primus, rerum Romanarum decimus-quintus, civilium secundus, tertius, quartus & quintus.

Excerpta e Procopio Cæsariensi de ædificiis Justiniani. Subjicitur Evagrii Scholastici illustris & ex Præfecto & e secundo tomo Ecclesiasticæ Historiæ, descriptio S. Sophiæ. E

E Psello de incredibilibus auditionibus: subjiciuntur duo capita, quorum alterum inscribitur de Omoplatoscopia & Ornoscopia, sive de auguriis a scapulis & avibus captandis, alterum de lapidum virtute.

Peanii Metaphrasis in historiam Romanam Eutropii, finis desideratur.

Plutarchi de animæ generatione in Timæo.

Subjiciuntur alia manu nomina Pastorum & Magorum, qui Christum in Bethlehem adoraverunt, & quædam circa ipsorum nominum invocationem superstitiosa.

Excerpta e Memnonis historia.

Dionysii Halicarnassei Romanarum antiquitatum liber XI. in quo lacunæ quædam insunt, finis desideratur.

E sermone secundo S. Nili in Pascha.

Procli Diadochi Hypotyposis, seu designatio rerum Astronomicarum, cum figuris & scholiis.

Domni Theodori Balsamonis Patriarchæ Antiocheni versus in lapidem continentem edictum approbati dogmatis ab Imperatore D. Manuele, & erectum intra sanctissimam Dei magnam Ecclesiam.

VI. Membr. Herodoti Halicarnassæi historia sectionibus IX. comprehensa, quas & Musas vocat.

Codex scriptus manu Nicolai Triclini mense Martio indictione prima, anno 6826. Christi 1318.

VII. Membr. opt. & insignis. Eusebii Pamphili historia Ecclesiastica lib. X.

Subjicitur tractatus ejusdem de Martyribus in Palæstina passis, qui in exemplari quodam in octavo tomo repertus fuisse dicitur.

Ad finem leguntur quidam senarii contra scholiorum in Eusebium scriptorem tanquam Eusebio injuriosum.

Socratis histor. æ Ecclesiasticæ libri VII. quæ continet tempus annorum 40. omnia cum brevibus argumentis initio cujusque libri & adnotationibus.

VIII. Membr. opt. & antiquus. Dionis rerum Romanarum historia a fragmento libri XXXVI. usque ad L. non explerum cum brevibus argumentis, & nominibus Consulum literis grandioribus.

IX. Membr. Arriani de expeditione Alexandri libri VII. quibus subjiciuntur ejusdem historia Indica, sive rerum Indicarum liber.

Plutarchi de Alexandri fortuna, vel virtute.

Diodori Siculi Apographe, sive Biblioth. historicæ libri V.

Codex scriptus manu Andreæ Thytæ, h. e. forte Sacerdotis Leantini, &c. Hagioprocopitæ, sive a S. Procopio mense Maio, die 10. Sabbato anno 6907. indict. VII.

X. Membr. Dionis Cocciani rerum Romanarum libri, a 42°. desinit in 58°.

Subjicitur fragmentum libri 38.

XI. Membr. optim. Chronicon compendiosum e diversis Chronographis, & Historicis collectum, concinnatumque a Georgio Monacho ab orbe condito usque ad obitum Romani Imperatoris Constantinopolitani.

XII. Pap. Diodori Siculi historiarum ab XI. ad XX. desunt tamen nonnulla in libro XVII.

XIII. Papyro. Libanii Sophistæ Epistolæ CCCLXXX. quarum desiderantur paginæ 3. & principium quartæ, finis 366. 367. & initium 368. præmittitur vita Libanii ex Eunapio de vitis Sophistarum; subjiciuntur Epistolæ duæ Basilii ad Olympium, & Georgii ad Nicobulum, recentiori manu.

Basilii Magni ad juvenes quomodo e Græcanicis literis utilitatem capere possint.

Libanii Prosphonetica ad Julianum.

Ælii Aristidis ad Imperatorem Cæsarem Marcum Aurelium Antoninum Augustum, & Imperatorem Cæsarem L. Aurelium Commodum Augustum Epistola, cui subnectitur Monodia super Smyrna.

Libanii Sophistæ presbeutica, seu legatio Menelai ad Trojanos pro Helena.

De avaritia, seu inatiabilitate.

De amicitia: finis desideratur.

XIV. Pap. Hesychii Milesii illustris, de iis qui in doctrina clatuerunt sapientibus. Præmittitur Epistola Græca Christophori ad Cosmum Medicem M. D. E. Serenissimo in qua se recens e tenebris eruisse authorem hunc testatur.

XV. Pap. Parecbolæ, seu excerpta e libro Chronici de patriis rebus Constantinopolitanis, concinnata a Domino Georgio Codino, ubi de Ministris Aulæ Imperatoriæ, titulis, & officiis eorum, de coronatione Imperatoris, aliisque hujusmodi agitur.

Ad finem brevis catalogus Imperatorum Constantinopolitan. a Constantino Magno ad Joannem III. Manuelis II. filium Porphyrogenitum, qua ætate, & quot annis vixerint in imperio.

XVI. Membr. Diodori Siculi Bibliotheca historica: desunt tituli librorum.

XVII. Membr. Herodiani historiarum post Marci imperium lib. VIII.

XVIII. Membr. Diodori Siculi historicæ Bibliothecæ libri IV. deest pars prima libri primi, qui propter magnitudinem in duos dividi solet; in prima pagina apparet gentilitium Philelphorum insigne.

XIX. Membr. Lysiæ vita scripta a Plutarcho, sive ut alii volunt a Dionysio Halicarnasseo.

Æschinis Epistolæ XII.

Isocratis Archidami encomium, & Epistolæ XV.

Xenophontis ut videtur, vel Æschinis Socratici Epistolæ XI.

XX. Membr. insign. Eusebii Pamphili historiæ Ecclesiasticæ libri X.

Adjiciuntur ea, quæ in quodam codice in octavo tomo inventa esse dicuntur. De Martyribus scilicet, qui Cæsareæ passi sunt.

Initio leguntur Eusthatii Iconii Pastoris senarii. Præmittitur catalogus Episcoporum magnatum Parœciarum, a Christo usque ad Constantinum Magnum, Sedis videlicet Hierosolym. Alexandr. Antioch. Romanæ, & scholium quoddam super lectione Eusebii.

XXI. Membr. Herodiani post imperium Marci historiarum lib. VIII.

XXII. Membr. Zosimi Comitis, & Aposisosynegori, sive ex advocato fisci, historia nova compendiosa quidem ab Alexandro Macedone usque ad Diocletianum, ab hoc vero usque ad Honorium & Arcadium Theodosii Magni filios, copiosior ab authore composita libris V. cum scholiis quibusdam ad marginem.

Codex scriptus Florentiæ sumtibus Maximi Domini, Domini Laurentii de Medicis manu Johannis Rhosi Cretensis, anno a Christo nato 1490. absolutus mense Septembri 28. quem prima ejusdem die inchoaverat.

XXIII. Membr. antiq. & bonus. Evagrii Scholastici, & ex Præfecto illustris Ecclesiasticæ historiæ libri VI. nova manu suppleti aliquibus in locis.

XXIV. Pap. Arriani de expeditione Alexandri.

XXV. Mf. Pap. Apollonii Rhodii Scholiastes.

XXVI. Membr. Appiani rerum Romanarum historia Ibetica, seu Hispanica lib. II.

Æliani Romani variæ historiæ lib. XIV.

Excerpta ex Heraclide de republicis.

XXVII. Membr. Narratio traditionis quomodo caput S. & inclyti Joannis Prodromi, & Baptistæ in Messanensium civitate inventum est.

S. P. N. Joannis Archiep. Constantinopolitani Chrysostomi in ortum S. Joannis Prodromi, & Baptistæ orationes II.

S. Patris nostri Antipatri Episc. Bostrorum in eumdem.

Anatolii Episc. Thessalonicensis in capitis abscissionem S. Joannis, & saltationem Herodiadis, (deest finis) orat. II.

XXVIII. Pap. Arriani de expeditione Alexandri liber VI. & VII. qui Indicus inscribitur.

Palæmonis Sophistæ in Cynægyrum & Callimachum, & pro patre Callimacho declamationes.

XXIX. Membr. Herodoti historiarum libri IX.

XXX. Pap. Arriani de expeditione Alexandri historiarum libri VII. cum eo qui Indicus inscribitur, quæ deerant in fine nova manu supplela.

XXXI. Pap. Æsopi fabulatoris vita a Maximo Planude conscripta.

XXXII. Pap. Herodoti Halicarnassæi historia sectionibus IX. quas Musas vocat: præmittuntur initio summæ, seu brevia argumenta singulorum librorum.

XXXIII. Membr. Appiani rerum Romanarum de bellis civilibus liber III. IV. & rerum Romanarum XVIII. civilium V.

XXXIV. Pap. Diodori Siculi historicæ Bibliothecæ libri V. in fine legitur Epigramma versibus politicis, in quo dicitur historiam Arriani de Alexandro, & historiam Diodori de antiquitatibus finem illic accepisse, sed Arrianus non extat in hoc codice.

Codex absolutus mense Febr. die 12. indict. 5. ann. 6935. manu Georgii Diaconi Chrysococcæ sumtibus Chrystophori Garathonis Constantinopolitani, anno Christi 1427.

XXXV. Membr. Herodoti Halicarn. enarratio de Homeri ortu & vita. Gorgiæ encomium Helenæ.

Orphei Argonautica cum adnotatiunculis quibusdam. Ad Musæum carmen. Hymni.

Procli Lycii Philosophi Hymni quatuor, videlicet, in solem, Venerem, Musas, & in Venerem secundus, ad cujus calcem adnotatur non esse hæc Orphei. verum juxta inscriptionem Procli Philosophi, idque colligit adnotator ab extremis versibus ultimi Hymni, in quibus se Hymnographus affirmat Lyciorum e sanguine cretum.

Homeri Hymni quibus subjiciuntur Moschi amor fugitivus, & Musæi versus Erûs & Leandri.

XXXVI. Pap. Heliodori Æthiopica libr. X. in medio aliquæ paginæ nova manu suppletæ.

Additur in fine syntagma Æthiopicorum de Theagene, & Cariclea compositum fuisse ab homine Phœnice Emeseno ex Eliadum familia, Theodosii filio, Heliodoro.

XXXVII. Membr. De gestis Alexandri Magni contra Darium historia, sine principio & fine.

PLUTEUS LXXI.

Scriptores Graeci.

I. Impress. pap. Simplicii Magni Magistri Commentarius in X. Aristotelis Praedicamenta.

Codex impress. Venetiis sumtibus nobilis, & probati viri Domini Nicolai Blasti Cretensis, labore vero atque industria Zachariae Calliergi Cretensis anno a Christi ortu 1499.

II. Bombyc. Simplicii magni Magistri Comment. in Aristotelis praedicamenta.

Subjiciuntur Iambici in laudem mentis humanae.

III. Ms. pap. Porphyrii Phoenicis Discipuli Plotini Lycopolitae ex Aegypto, introductio quinque vocum cum gloss. intetlin. & schol.

Hypatii, sive Summi Philosophorum D. Michaëlis Pselli expositio in caput Porphyrii de differentia.

In hac introductione incerta est quaedam scheda e Pselli enarrationibus, & Magentini in illud, *rebus enim e materia, & forma constatis*, &c. eadem manu schedula in principio e Magentino *cur dicantur voces, & cur quinque sint.*

Synopsis quinque vocum.

Ammonii Hermeae Philosophi expositio in quinque voces.

Ejusdem in praedicamenta cum prolegomenis, & cum disticho ad finem in laudem ipsorum praedicamentorum & Aristotelis.

Joannis Philoponi enarratio in Aristotelis praedicamenta, valde necessaria.

Ammonii Hermeae Comment. in lib. de interpretatione.

IV. Membr. Liber definitionum secundum Boëtium Comment. in Rhetoricam novam Ciceronis ad Herennium.

In topica Ciceronis ad Trebatium Comment. ad Patritium Rhetorem peritissimum.

V. Pap. Simplicii Comment. in X. praedicamenta: adnotata quaedam sunt in principio manu ipsius Politiani.

Synopsis syllogismorum.

Codex scriptus ab Antonio Mediolanensi Creta oriundo, in Insula Creta anno 1480. Augusti die 4°.

VI. Membr. Boëtii Severini in quinque voces Porphyrii, & in Categorias Aristotelis, & in librum ejusdem de interpretatione.

VII. Membr. Joannis Argyropili Byzantii in quinque voces.

Ejusdem in X. praedicamenta.

Ejusdem in lib. Perihermenias.

Ejusdem in priora Analyt. ad Petrum Medicem omnia.

Ejusdem in posteriora, ad Cosmam Medicem.

Codex scriptus a G. Hispano, ut ad finem legitur; & spectabilis pulcherrimis iconibus Principum Mediceorum, & Philosophorum quorumdam.

VIII. Membr. Nicephori Blemmidae Monachi, & Presbyteri compendium introductionum in Philosophiam lib. II. quorum primus Logica, alter Physica continet.

IX. Impr. pap. Hadriani Cardinalis S. Chrysostomi S. R. E. Presbyteri Cardinalis Bathoniensis de sermone Latino, & modis Latine loquendi ad Carolum Hispaniarum Principem. Romae per Marcellum Silber anno 1515. mense Octob. Leone X. P. M. regnante.

X. Pap. Commentarius in librum primum priorum Analytic. finis desideratur.

XI. Pap. Fragmentum Prolegomenorum in quinque voces, in quo inter caetera tractatur an liber sit legitimus, cur Chrysatrio inscriptus, & qui fuerit Chrysatrius.

Prolegomena in introductionem Porphyrii excepta ab Elia Philosopho.

Porphyrii Isagoge cum glossis interlin.

Fragmenta quaedam expositionis in Porphyrium, seu potius paginae ex Ammonii expositione alieno loco positae.

Ammonii Philosophi expositio in quinque voces: finis deest.

XII. Pap. Comment. in primum posteriorum Analyticorum, sive Apodicticon.

XIII. Membr. Expositio in Sophisticos elenchos.

XIV. Membr. Expositio X. praedicamentorum. De interpretatione sex principiorum. De divisionibus, & introductione Porphyrii cum scholiis ad marginem, & glossis interlinearibus. Inserta sunt in medio quaedam Philosophica alia manu. Codex hic bibliopegi incuria male conglutinatus quaterniones habet alieno loco positos; quibus numerum adscripsi, qui lectorem in viam reducet.

XV. Membr. Expositio in secundum posteriorum Analyticorum, deest finis, & in medio nonnullae paginae corrosae sunt.

XVI. Pap. Metropolitani Selybriae in quinque voces, & libros Logicos Aristotelis.

Aristotelis Metaphysica.

XVII. Pap. Aristotelis Elenchi Sophistici cum scholiis Michaëlis cujusdam Ephesii, sive ut aiunt, Pselli.

XVIII. Membr. orn. Joannis Argyropili Constantinopolitani in libros Aristotelis de interpretatione, seu de enunciatione, & de tribus figuris ratiocinationis cum praefatione ad nobilissimum, atque doctissimum virum Petrum Medicem.

Liber Petri Medices.

XIX. Pap. Michaëlis Pselli Paraphrasis in librum Perihermenias nova manu fere totus in principio suppletus.

Ejusdem in tres figuras Paraphrasis.

XX. Pap. Maximi Philosophi Joannis Damasceni Beatissimo & a Deo honorato patri Cosmae sanctissimo Episcopo Majumae Philosophica, & Theologica scripta Anconae a Nicolao Sacerdote, cum icone S. Joan. Damasceni. in principio.

XXI. Membr. Annitii Mallii Severini Boëtii V. C. & illustris ex Consule, Consulis ordinarii, Patricii Urbis Romae libri VI. in librum Perihermenias Aristotelis.

XXII. Membr. Liber posteriorum resolutivorum Aristotelis, quem Joannes Argyropilus Byzantius caussa magnifici viri Cosmae Medicis Florentini traduxit cum praefat. ad eumdem.

XXIII. Membr. Joannis Philoponi enarratio in decem Aristotelis praedicamenta.

XXIV. Pap. Compendium Logicale peru-

tile a fratre Hieronymo Savonarola de Feraria Ord. Præd. editum, in Monasterio S. Marci legente anno 1484. libris XI.

Compendium Philosophiæ naturalis libris XV. fortasse ipsius Hieronymi.

XXV. Pap. Venerabilis Magistri Villelmi Burlæi sententia, commentarius in Porphyrium manu Joannis de Alamannia Od. Fr. Servorum S. Mariæ Paduæ in artibus studentis.

Ejusdem fulgentissima inter sententias sententia libri Prædicamentorum Aristotelis manu Fr. Joannis de Erfordia Ord. Fr. Serv. anno 1427. 10. Februar.

Ejusdem sex principia Gilberti Toletani commentarius, quem composuit in Oxonia manu Jodaci de Mersheim Paduæ studentis.

XXVI. Pap. Commentarius in posteriora Analytica Aristotelis.

Sequuntur quæstiones quædam de motu.

XXVII. Membr. Scriptum, sive rationes Fr. Thomæ de Aquino Ord. Præd. super libro Perihermenias Aristotelis manu Jacobi Ricami.

XXVIII. Pap. Comment. in summulas Magistri Petri Hispani.

Comment. in librum S. Thomæ de Aquino de fallaciis (forte Magistri Chellini de Bononia ut in fine legitur).

XXIX. Membr. Notulæ libri Priorum Aristotelis traditæ a Magistro Roberto Anglo de Kiliulo.

XXX. Membr. Porphyrius in Aristotelis Prædicamenta secundum interrogationem & responsionem. Finis desideratur. Adnotata paucula quædam sunt manu Politiani, ut videtur.

Arithmeticæ Theologumena, sive Arithmetica Theologica ex Anatolio & Nicomacho.

Adamantii Sophistæ Physiognomica libris II.

XXXI. Pap. Philoponi in posteriora Aristotel. commentarius, insertæ sunt in medio quædam confectiones medicamentorum lingua Gallica. Finis deest.

XXXII. Pap. Porphyrii discipuli Plotini Lycopolitæ Isagogæ cum Hammonii Hermeæ Philosophi enarratione.

Paraphrasis in prædicamenta.

Enarratio in lib. Perihermenias & tres figuras, cui adjungitur tractatus de paranda copia propositionum.

Methodus Synoptica Dialecticæ exposita a Joanne Hypato & Philosopho Italo ad Reverendissimum Imperatorem D. Andronicum.

Subjicitur quædam tabula Astrologica ad quam notatur annus 6818. quo librum extitisse colligitur.

Procli Diadochi Philosophi Platonici elementa Theologica: finis deest.

Fragmentum de prædicamento, quod dicitur *Quando*. Sequitur problema quoddam Geometricum cum demonstratione & figura, cui titulus est, Datis duobus circulis inæqualibus, & per centrum utriusque recta linea in infinita ad partes minoris circuli invenire in infinita recta punctum, a quo ducta recta linea tangat utrumque circulum.

Themistii Paraphrasis primi Analyticorum, (sive apodicticæs), posteriorum cum indice capitum in fine.

Paraphrasis in Sophisticam.

Fragmentum in librum de memoria & reminiscentia.

Paraphrasis in lib. Aristot. de anima cum indice capitum in principio: adscriptum est alia manu nomen Sophoniæ cujusdam.

Michaëlis Patritii & Hypati Philosophorum Pselli paraphrasis ex tempore tradita in schola in librum Perihermenias: quædam lacunæ insunt initio, & finis desideratur.

Sequuntur excerpta quædam a sermonibus Becci & aliis de Synodo Photiana, quorum continuatio quærenda est post plures paginas, ubi eadem manu scripta recurrunt.

Sequitur Tractatus Logicus, sine principio, qui videtur esse continuatio præcedentis Pselli Paraphraseos.

Troparia, seu hymni quidam Eccles. Græcæ inter quos Domini Jannicii & Scutariotæ & aliorum cum gloss. interl. & literis quibusdam Græci alphabeti suppositis forte ad dirigendum cantum, alia manu.

XXXIII. Pap. E Dialectica Magistri Petri Hispani, Græce.

E sapientissimi Thomæ Dialectica, Græce.

E Boëtio Philosopho de Dialectica Græce cum scholiis ad Marginem.

Desippi Philosophi Platonici in Aristot. prædicamenta quæstiones, Dialogus libris II.

Synopsis syllogismorum.

Procli Diadochi Lycii elementa naturalia libris II.

Mercurii Trismegisti Pœmander (*sic*).

Magentini de syllogismis hypotheticis.

Alexandri Aphrodisiei quæstiones naturales, libri duo, & initium tertii.

Alcinoi Magni Magistri sermo Didascalicus de placitis Platonis.

Ad finem legitur: Liber Angeli Politiani emtus aureis duabus (*sic*) a Marsilio Fecino (*sic*).

XXXIV. Membr. Dialectica Magistri Petri.

XXXV. Pap. Porphyrii introductio cum Ammonii Philosophi expositione manu Cyriaci Prasiani Callipolitani anno 6799.

Subjicitur quædam præfatio in V. voces.

Aristotelis Perihermenias cum Paraphrasi Hypertimi Philosophi Michaëlis Pselli.

Aristotelis Prædicamenta cum expositione Ammonii Philosophi: deest finis.

PLUTEUS LXXII.

SCRIPTORES GRÆCI.

I. Pap. Prolegomena Philosophiæ, sive comment. in quinque voces Porphyrii dictante, Deo amabilissimo divinique ingenii Davide. Codex nova manu suppletus.

Joannis Philoponi Alexandrini in X. categorias præmissa ipsius Aristotelis vita: Finis desideratur.

Expositio brevissima & clarissima in librum Perihermenias.

Joannis Grammatici Alesandrini in X. Categorias: præmissa sunt ipsius Aristotelis scholia Analytica priora & adnotationes e congressibus Amonis Hermeæ lib. III. magna ex parte suppleti.

II. Pap. Alexandri Aphrodisiei in Sophisticos

cos elenchos commentarius scriptus in Insula Creta mensis Maii 17. anno 1577.

III. Membr. Aristotelis organum Philosophiæ cum gloss. interlin. adnotationibus ad oram libri præmissa Porphyrii introductione de quinque vocibus & adjectis in fine duobus in laudem organi Atistotelis, & tertio in laudem Authotis, Epigrammatibus.

IV. Pap. Porphyrii quinque voces & organum Philosophiæ Aristotelis cum scholiis & gloss. interlin.

V. Membr. antiq. Deo amabilissimi & divini ingenii Davidis prolegomena Philosophiæ. Porpbyrii Isagoge quinque vocum & Aristot. organum cum schol. & gloss. interlin. in medio & fine suppletæ.

VI. Pap. Alexandri Aphrodisiei in Sophisticos elenchos.

VII. Pap. Ammonii Philosophi expositio in quinque voces.

Ejusdem in librum de interpretatione.

VIII. Pap. Atistotelis Analyticorum priorum liber secundus.

IX. Membr. Alexandri Aphrodisiei commentarius in Topica Aristotel. principio & fine suppletus.

X. Pap. Aristotelis Categoriæ.

Liber Perihermenias.

Priota Analytica.

Cum scholiis & gloss. intetlin. in fine nova mann supplet.

XI. Membr. Alexandri Aphrodisiei commentarius in priorum Analyticorum lib. ptimum.

XII. Pap. Atistotelis Perihermenias cum scholiis & gloss. sine ptincipio.

Analytica priora & posteriora.

Topica.

Elenchi Sophistici. Finis desideratur.

XIII. Pap. Alexandri Apbrodisiei in Atistotelis Analytica priora cum scholiis ad marginem.

Liber Benedicti Varchii.

XIV. Membr. Ammonii Hermeæ commentaria in X. Prædicameuta Aristotelis ab ipsius ote excepta.

Sequirur fragmentum ad eadem pertinens.

XV. Pap. Aristotelis Prædicamenta.

De interpretatione.

Analytica priota.

Elenchi Sopbistici.

Codex antiq. nova manu pluribus in locis suppletus.

XVI. Pap. Ammonii Hermeæ commentarius in categorias Aristotelis ab ipsius ore exceptus.

XVII. Pap. Aristotelis Prædicamenta & de interpretatione.

Joannis Philoponi scholia in primum & secundum Analyticorum priorum. Codex suppletus nova manu pluribus in locis.

XVIII. Membr. nitid. Aristotelis Topicorum libri VIII. Liber Goti Prioris Sanctæ Crucis Generalis Domini Lucani Episcopi.

XIX. Pap. Aristotelis priora Analytica cum scholiis quibusdam & gloss. interlin.

Joannis Grammatici Alexandrini in primum priorum Analyticorum scholia & adnotationes e congressibus Ammonii Hermeæ.

XX. Pap. Aristotelis priora Analytica cum commentariis Pbiloponi, deest finis.

XXI. Membr. Dexippi Philosophi Platonici quæstionum in Aristotelis Prædicamenta libri tres. Dialogus habitus a Dexippo cum Seleuco.

XXII. Pap. Ammonii Hermeæ in V. vocus Porphyrii, imperfectus.

XXIII. Pap. Ammonii Hermeæ commentarius in lib. Aristot. de interpretatione, in fine nova manu suppletus.

XXIV. Pap. Themistii Philosophi Paraphrasis in librum demonstrativum Aristotelis, finis desideratur.

XXV. Membr. Themistii Paraphrasis in primum & secundum scientiæ demonstrativæ Aristot.

XXVI. Pap. Prolegomena Philosophiæ, sive tractatus in Isagogen Porphyrii ab ore David, Deo amabilissimi & divini ingenii viri; suppletus in medio nova manu.

Sequitur fragmentum oration is cujusdam vetustate poene obliteratum.

Hypertimi & pimi Philosophorum Pselli contra Sabbaitam Iambici.

Philosophi Domini Theodori Prodromi versus trecenti adversus queindam molestum inimicum.

Aristotelis Topicorum lib. I. in fine suppletus.

PLUTEUS LXXIII.

Scriptores.

I. Msc. membr. antiq. Varii authores de re Medica: Codex continens libros quatuor Medicinæ, videlicet, Hippocratis, Platonis Apoliensis de diversis herbarum generibus. Sexti Papiri Placiti de animalibus, & avibus. Dioscoridis de herbis fœminis cum Epistola Apollinis de emplastris * podagrico satis admirabilibus in fine, cum figuris herbarum, avium, &c. satis antiquis.

II. Membr. Hippocratis Coi epidimiorum, seu de vagantibus & vigentibus vulgo morbis libri VII. interprete manente Leontio ad Leonem X. Pont. Max.

III. Pap. Joannis Caloræ Mutinensis Physici summula, compendiumve febrium, breve porta-tecum nuncupatum ad Laurentium Medicem virum doctissimum, ac magnanimum.

IV. Membr. Liber viaticus, quem Constantinus Africanus & Monachus Montis Cassianensis transtulit libris VII.

V. Membr. antiq. Liber secundus Anonymi de natura ciborum, & ptimo de granis, & fructibus, deinde de animalibus, & de aqua & vino (Incipiunt particulæ Constantini). Sic adnotatur in margine. Principium libri, qui speculum medicinæ appellatur, alia manu.

Sequuntur alia medica contra abundantiam calidorum naturalium, seu coleræ, alia manu.

VI. Membr. nitid. Apicii Celsi libri X. quorum primus Epimeles, secundus Sarcoptes, tertius Cepuros, quartus Pandectet, quintus Ostreo, sextus Tropetes, septimus Polyteles, octavus Tetrapus, nonus Talassa, decimus Alieveslibus inscribuntur.

C. Cornelii Taciti Equitis Rom. de origine & situ Germaniæ.

Diogenis Philosophi Epistolæ Francisco

Aretino interprete, ad illustrissimum & clementissimum Patrem & Dominum Pium II. Pont. Max. prævia elegia, in qua Musam alloquitur, rogatque, ut libellum suum reddat Pio II. P. M.

VIII. Membr. liber Isagogarum Joannitii ad * Tegni Galieni.

Liber Aphorismorum Hippocratis particul. VII.

Philareti de Pulsibus.

Aphorismi Joannis Damasceni.

Liber Tegni Galieni.

Acutorum Hippocratis.

VIII. Membr. Hippocratis Aphorismata particul. VII.

IX. Msc. membr. antiq. Il sovrano libro di Rasi figlio di Zaccheria traslatato per lo Maestro Gherardo Kermonese intolletto di lingua Arabicha in Latina. Il quale veramente per lui Almansore sara chiamato: percio che Ke dal re Almansere figlio d'Isaac Commandato Kessi compilasse, diviso in X. libri colla tavola o sommario innanzi. In fine del X. libro si legge d'altra mano:

El nome di colui ch'e traslatore si contiene nel infrascripti XVI. versi qui rimati.

Zertanamente vi dico
Volio essere vostro amicho
Keche di me volliate
E nompuo lamistate
Rimanere tra noi due,
Or non vi dico piue
Ben vollio in veritade.
Entra noi l'amistade
Non vollio ke falli puncto
Con fino amore congiunto
Intra noi due dimori.
Villania ne sia fuori
Eogne mal usanza
Non voglio ci abbia mancanza
Non sa mistieri piu dire
Jo son vostro al ver dire.

Il libro delle virtudi delle pietre pretiose, il quale compuose uno Re da Rabia, e mandollo a Nerone Imperadore di Roma: nel quale libro si contenda le qualidati delle pietre pretiose, ele nomora, ei colori, e le regioni, e le virtudi loro, ma era grande libro, ma poscia Maskodo-vescovo vide Ke questo libro era tropo grande, sillo abrevioe: edi tuete le pietre pretiosissime trasse fuori & elesse LX. le milliori, & le piu pretiose, delle quali si descrive & ditermina le loro nomora. Ne mancano XX. con figure in principio, e alcune in messo, e annotazioni al margine.

X. Membr. Albuorei Rasis filii Zachariæ libri X. translati a magistro Gerardo Cremonensi in Toleto de Arabico in Latinum, qui ab eo Almansor vocatus est, eo quod Regis Almansoris filii Isaac præcepto editus esset.

Liber divisionum Arazi Ahubarei filii Zachariæ Arazi translatus a Magistro Gyrardo Cremonensi in Toleto de Arabico in Latinum & Antidotarium Rasis voces Arabicæ explicatæ per synonyma juxta ordinem Alphabeticum.

XI. Membr. Liber Abubecri (*sic*) Arazi filii Zachariæ, qui ab eo vocatus est Almansor, eo quod Regis Mansoris filii Isaac præcepto editus esset: libri X. desideratur finis noni & totus decimus.

Ejusdem liber divisionum.

Canon quem scripsit Alguazini consul Abulcizor filius Abimelech Filuza Imperatori Saracenorum Anli filio Josephi filii Resaphim de curatione lapidis.

Consummatio libri præsenciæ Hippocratis qui inventus est in sepulchro ejus in pyxide eburnea & sunt XXV. propositiones artis somniferæ.

Ejusdem Antidotarium.

Ejusdem synonyma per alphab. quibus subjiciuntur pondera Rasis & pondera Serapionis.

Liber Chirurgiæ quem transtulit Magister Gerardus in Toleto de Arabico in Latinum & est tricesima particula libri Azaragii (in fine Zaraugiu) quem composuit Albucasim cum figuris & instrumentis chirurgicis, cum tabula hujus libri in fine.

XII. Mixt. Il libro Abuberti de Rasis F. Zacharie traslato dal maestro Gherardo Cremonese in Toleto da Ara.... in Latino. Innanzi e un indice alfab. d'erbe rese di Latino in volgare, e una notizia de pesi medicinali.

XIII. Membr. Artium Aurelii Cornelii Celsi, libri a sexto, qui est Medicinæ primus: libri VIII.

XIV. Membr. Artium Aurelii Cornelii Celsi libri a sexto, qui est medicinæ primus, libri VIII.

XV. Membr. Cornelii Celsi artium liber sextus & medicinæ primus, libri VIII. Ex emendatione Baptistæ Marchionis Palavicini Episcopi Regiensis, cujus manu propria est Epistola in principio ad Albertum Parisium Reip. Bonon. Cancell. ubi hunc codicem mendis oppletum & emendasse, & supplesse fatetur anno MCCCCLXV.

Sequitur Epistola de Flebotomia, de mensura sanguinis evacuationis, magnitudo, & virtus: & de nomine venarum, quas oportet in hominibus incidere, quibus subjiciuntur nomina Authorum Medicinæ Ægyptiorum, Græcorum & Latinorum.

Liber Apuleii Platonici traditus a Chirone Centauro Achillis magistro, &c. capitibus LXXVIII.

Genecia a Cleopatra facta a Sorano libris IV.

Liber Genesiæ ad Sorores (dialogi forma).

Theodotæ, an medica reginarum Genecicorum lib. IV.

De signis matricis quando in loco suo non est.

Genecia Vendiciani authoris.

Genecia Muscionis authoris capita 182.

Genecia Theodori authoris ad Savinam.

De Persis Cleopatræ, seu Persarius.

XVI. Membr. Artium Aurelii Cornelii Celsi liber 6. Medicinæ, primus libri VIII.

Antonius Marii Florentinus civis absolvit Florentiæ 8. Id. Julii 1427.

XVII. Membr. Aurelii Cornelii Celsi libri sex de Medicina cum tabula librorum in principio.

XVIII. Impres. in pap. Cornelii Celsi de Medicina libri 8. impres. Florentiæ anno 1478.

XIX. Pap. Excellentissimi Rincavellii de compositione Medicamentorum lib. tres, pri-

mus habet cap. 22. secundus habet cap. 10. tertius cap. 27. scriptus varia manu.

XX. In pap. Galeni Pergamei definitiones medicinales Euphrosyno Bonino Philophilo Florentino interprete ad Clementem VII. Pont. Max.

Galeni Pergamei Isagoge, seu introductorius libellus qui & Medicus inscribitur interprete Euphrosyno, &c. alia manu scripta.

XXI. Membr. antiq. Chirurgia Magistri Bruni Longoburgensis ex dictis sapientum veterum breviter & lucide compilata libris duobus ad Andream Vicentinum Amicum. Cum prologo in fine & gloss. ad marginem: composuit hoc opus anno 1252. ut ex prologo.

XXII. Membr. antiq. Rosea spina Chirurgiae, quae est colligens dicta sapientum composita a Magistro Bongiannae de Orto Cive Aretino particulis III.

XXIII. Membr. Liber Anatomicus incerti auct. (adnotatur Mundini in scheda).

XXIV. Membr Isagoge in medicinam magistri Joannicii, sine titulo.

Hippocratis Aphorismata, sine titulo.

Ejusdem prognosticorum libri sive particulae III.

Liber Philareti de pulsibus sine titulo.

Liber de differentia urinarum Tbe.... sine titulo.

Ars Galeni lib. tribus, sine titulo.

Hippocrates de morbis acutis.

Liber Medicus, sine titulo: omnia cum schol. & gloss. interlin.

XXV. Mixt. Trattato delle medicine solutive, forse di Mesue in XII. distinzioni, tradotta da incerto: di varia mano, in fine si legge:

Il fine de questo ghabati, equi unde noi rendiamo gratia al donatore, &c.

XXVI. Mixt. Liber Synonymorum venerabilis Viri Magnifici Simonis Januensis Domini Papae Subdiac. & Cappel. Canonic. Rothomagensis ad Dominum suum praecipuum Dominum Magistrum Campanum Domini Papae Capellanum, Canonicum Parisiensem Dominosuo, &c.

In fine. Hani scriptus & completus XXVI. Mensis Augusti. In Principio synonyma Alkimiae de diversis libris & de ponderibus, mensuris & signis medicinalibus.

XXVII. Membr. Joannis Aretini de valetudinis eordis procuratione tract. III. primus de cordis valetudine, secundus de ejus invaletudine, III. de venenis ad Petrum Medicem.

Liber Petri de Medicis Cos. fil.

XXVIII. Membr. Fr. Francisci cognomento Paduani ex Ordine Minorum breviloquium de epidimia ad nobilem eelebremque virum Petrum Cosmae de Medicis. In fine, Anno quidem Domini 1456. de mense Septembris editum feliciter atque perfectum.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XXIX. Membr. Liber Antidotarii Nicolai perfectissimo Medico compositi.

In fine un alfabeto d'erbe Latino reso in volgare.

XXX. Membr. De urinis Anonymi.

Breviarium Magistri Joann. de S. Paulo in quo morborum signa, causae & curae enucleantur, partibus V.

Fragmentum Medicum anonymi.

De febribus & earum cura.

Tractatus medicus incerti in quibus aegritudinibus competat phlebotomia.

Tractatus de anatomia incerti.

Hippocratis de regimine medicorum.

Tractatus de praeparandis cibis, & potibus infirmis.

Magistri Rolandi Parmensis chirurgiae partes II. alia manu.

XXXI. Membr. Bernardi Tornii Canones ad conservandam sanitatem ad Reverendissimum D..... Erasus est titulus & nomen Medici Tornii quamvis legatur.

XXXII. Membr. Galeni de alimentorum virtute libri III. interprete Guillelmo de Morbeka, Ord. Praedic. Archiepiscopo Corinthiensi ad virum prodigum & diseretum Magistr. Rosellum de Aretio Medicum praecipuum.

In fine: completa fuit haec translatio Viterbii anno Domini 1277. mense Octobris XI. Kal. Novembr.

Galeni liber de voce. De regimine sanitatis libri sex.

De differentiis febrium imperf. leguntur 6. capita & initium 7. de virtutibus naturalibus lib. III. De Crisi libri III. in fine alia manu.

Joannes filius Patritii, (aut Partertii) transtulit hoc opus de Graeco in Latinum.

XXXIII. Membr. Libro ove sono scripte le infirmitadi che possano auvenire nel corpo humano colle loro cure sicondo che pone Maestro Plateario nello suo libro dopo lo tractato delle Febre.

Cierogia minore di Maestro Bruno a Lazaro da Padova con alcune notizie avanti delle qualità de cibi, forse del medesimo.

Seguono alcune ricette, e composizioni della medesima mano, ed altre di diversa d'unguenti, e d'altri medicamenti.

XXXIV. Pap. Joannis Martellini Medici de decretoriis diebus ad illustrissimum Principem & Petrum Soderinum Patricium R. P. Flor. vexilliferum perpetuum.

Dubium an aspectus caelestis sit caussa dierum eriticorum, alia manu, & videtur consequentia operis praedicti.

XXXV. Membr. Liber Magistri Trotul.... Civis Florentini legit ex dictis providorum Galieni & aliorum peritorum veter.... in utilita... mulier... & pro deco.... tene caus..... de facie & de vulva earum. In fine: explicit liber Trotule de negotiis mulierum.

Qui scripsit scribat semper cum Domino vivat.

Vivat & in caelis Sinibaldus in omine felix.

Anonymi tractatus Medicus, ubi primum de repercussivis, finis desideratur.

Subjiciuntur alia manu confectiones quaedam Medicamentorum, vulgo ricette.

XXXVI. Membr. De saphati, sive de morbo Gallico Juliani Jani Pratensis Physici ad Leonem X. Pontif. Max. cui sit imperium, &c.

XXXVII. Membr. Marsilii Ficini Florent. de caussa valetudinis eorum qui incumbunt studio literarum ad Magnanimum Laurent. Medicem patriae servatorem.

Ejusdem de vita coelitus comparanda ad serenissimum Pannoniae Regem Mathiam semper invictum cum epigrammate Amerigi Corsini

in librum Fici de triplici vita.

XXXVIII. Membr. Nausomatis libri VII. Practicæ Medicinalis, suppletus in medio & fine alia manu, & in principio sex paginæ.

In capite ultimæ paginæ nova manu suppletum legitur Hippocratis jusjurandum per N. Perotum ex Græco traductum.

XXXIX. Membr. antiquissimus. Herbarium Antonii Musæ, sive collectio Apuleii Platonis imperf. in fine: Sexti placiti, & Dioscoridis, ut n°. primo hujus plutei, idem est.

Præmittuntur etymologiæ quædam juxta alphab. sed finis deest, legitur usque ad etymologiam myrrhæ. Quæ sequuntur vix legi possunt: in principio Gabrielis Zerbis Veronensis MCCCCLXXIV.

XL. Membr. antiq. Liber Isacii diætarum universalium, codex scriptus alia manu cum glossis marginalibus.

Aphorismata Joan. Damasceni.

XLI. Membr. Commentarius in Artis Galeni libros II. sine titulo, tres sunt, &c.

XLII. Membr. Avicennæ libri V. sine titulo cum tabula ad singulos libros cum glossis quibusdam marginalibus.

XLIII. Membr. Avicennæ liber III. Canonis in Medicina com gloss. & scholiis quibusdam, scriptus a Francisco quodam ut in fine.

Sequuntur synonyma Avicennæ totius, & alia manu de ponderibus & mensuris.

Codex ...... a Burgundione de Græco translat.

XLIV. Membr. Joannis Nazareni filii Mesue Grabadon liber de consolatione, naturis & conditionibus medicinarum compositarum de novo translatus de Arabico in Latinum in Ægypto, desunt quædam ante ejusdem Antidotarium.

Ejusdem liber medicinarum particularium, & de medicinis quæ sunt ad ornandum, & decorandum cum gloss. quibusdam ad marginem.

XLV. Mixt. Lo libro della Fisicha chel Maestro Aldobrandrino compuose i lingua Franciescha de la sanita del corpo, e di ciasqun membro per se: traslato di Franciescho in volgare nel MCCCX. di Magio per F. Zuchero Bencivenni Notaio, e scritto per Lapo di Neri Corsini Popolo Safelicie supplito da n. m. in piu luoghi, & diviso in tre partite.

Dele quatro partite del corpo dell buomo secondo Aristotile, e consezioni di lattovari, e altri medicamenti, di diversi autori cio di Papa Innocienzo terzo, del Cardinal Biancon, e di Maestro Tadeo, e le nobili, e mirabili proprietadi, e sante Virtudi del Ramerino.

In fine si legge: Penate à scrivere insinqui in due mesi, e sette di, per Lapo di Neri Corsini di qui Christn dea buona vita: e finito il di di S. Lucia XIII. di Dicebre nel MCCCX. anni.

XLVI. Membr. Maestro Aldobrandino: ma in fine si legge:

Explicit liber tractatus Averrois.

Manca una carta in principio, dove e il proemio.

XLVII. Pap. Il libro della Fisicha che il Maestro Aldobrandino da Siena compuose in lingua Franciescha della sanita del corpo dell huomo, e di ciaschuno membro per se traslatato di Franciescho in Latino volgare negli anni Domini mille CCCX. del mese di Maggio, iscritto, e volgarizzato per F. Zucchero Bencivenni Notaio da Firenze à pitizione di nobile Cavaliere della detta Cittade di Firenze colla tavola innanzi.

Delle quatro parti del corpo dell' uomo, e consezioni di diversi cioe Papa Innocenzio terzo, del Cardinal Bianco, di Maestro Taddeo d'Abbologna, e d'un Monicho d'Inghilterra dell' ordine di Ciestella.

in fine: e scritto, e finito questo di V. di Febraio l'anno MCCCCLXXXIV. per me F. Verdiano di F. Christofano, da Monte-Pulciano proprio.

XLVIII. Pap. Libro compilato de savii autori di Fisicha, Gallieno, Aristotile, e d'Ipocrato & Avicenna.

Il vero titolo sarebbe Maestro Aldobrandino.

Manca in piu luoghi, ed è trasposto, e mal legaro.

XLIX. Pap. Liber medicinarum, ouvero la Fisica di Maestro Aldobrandino, senza titolo.

Libro nel quale si contiene come l'uomo si dee conservare lo suo corpo sano cominciando dal principio della sua gioventudine per insino alla vecchiezza.

Ricetta d'acqua de vita la quale e chiamata argentea.

Liber Filosomie de conservatione sanitatis.

Delle filosomie d'Aristotele secondo che disse ad Alessandro.

Medicina per dormire, & altra per purgare umori di collera.

Libro de Filosophi il quale si è chiamato la imagine del mondo, e chontiene in se LV, capitoli, e XXXVIIII. fighure, e diviso in tre parti: qui si legge solo il principio.

L. Pap. Artium Aurelii Cornelii Celsi libri VIII. in principio legitur: hic Celsi liber exaratus manu Nicolai Niccoli viri diligentis & eruditi, qui abundavit copia antiquorum exemplariorum, cujusque scripturæ Angelus Politianus magnam fidem habere solitus erat: ita ipsius testimonium sæpe citat, quod tibi lector cognitum esse volui, ne forte cum tu non satis vetustum librum videres, subito contemneres, neque ipsi aliquid authoritatis habendum putares. Baccius Baldinus.

LI. Membr. Artium Aurelii Cornelii Celsi libri VIII. in fine suppl. nova manu: Antonius Marii filius civis Flor. atque Notarius transcripsit Flor. Id. Maias MCCCCLIII.

Liber Petri de Med. Cosmi fil.

PLUTEUS LXXIV.

Scriptores Græci.

I. Ms. membr. Hippocratis opera omnia libris LX. quibus præmittitur lexicum vocum Hippocratis & ejusdem vita secundum Soranum.

II. Membr. insignis. Pauli Æginetæ de re medica libri VII. cum præfatione & summa librorum in principio.

Sequitur liber continens varias condituras medicamentorum, cujus primum caput de purgantibus simplicibus medicamentis quæ-

cumque

cumque bilem flavam evacuant: huic subnectitur lexicum Antemballomenon, & tractatus de ponderibus, lexicum instrumentorum medicorum, & quædam e Damnasto, Galeno, Jacobo Philochristo Byzantino, & Palladio Sophista.

III. Membr. Galeni opera XXIII. quorum primum libri II. de temperamentis: primus principio caret.

De facultatibus naturalibus.

De dignoscendis & curandis in singulis animabus erratis.

De usu respirationis.

De prænoscendo.

De universi morbi temporibus.

De sectis ad tyrones.

De tumoribus præter naturam.

Ad Pisonem de Theriaca.

De salibus.

De antidotis.

Liber inscriptus mensura terræ.

Subjiciuntur quædam Cosmographica, quorum finis desideratur.

Initio hujus codicis habentur nonnulla de inventione Paschatis & dierum lunæ, fragmenta eadem manu exarata, ac Cosmographica quæ in fine.

VI. Pap. Galeni methodus Therapeutica libris XIV. in principio & fine nova manu suppleti.

VII. Membr. Medicorum veterum Chirurgia, collectore & scriptore Niceta quodam Medico in cujus laudem præmittuntur epigrammata tria versibus iambicis.

Auctores, e quibus hoc opus collectum est, sunt:

Hippocrates.
Galenus.
Horibasius.
Heliodorus.
Asclepiades Bithynus.
Archigenes.
Diocles.
Amyntas.
Apollonius Ther.
Nymphodorus.
Rhuphus (Rufus).
Apollon. Citiensis.
Soranus.
Paul. Ægineta.
Palladius; omnia capitibus DXVIII.

Liber Apollonii Citiensis illustratus est picturis, varios ligandi modos, & alia Chirurgica exhibentibus.

VIII. Membr. Galeni in Aphorismos Hippocratis, & Prognosticum ejusdem manu Cæsaris cujusdam Strategi, ut in fine commentarii in Aphorismos habetur.

IX. Pap. Galeni de usu partium libri XVII.

X. Pap. Excerpta e Galeni libris de anatomicis aggressionibus, quibus adnectitur tractatus de urinis, de simplicibus medicamentis ad Andromachum, &c. & alia ejusdem Galeni. Liber fœde mutilus.

Alexandri Talliani codex continens lib. XII. huic describendo operam navarunt plures Monachi, quorum nomina singulis quaternionibus subscripta sunt, videlicet:

Taicandes.
D. Nilus Cabasilas.
Jacobus.
D. Theodor. Cabasilas.
Chassianites.
Papas D. Nicolaus.
Sigerus.
Pothinus.
Papas D. Malachias.
Papas D. Nenphyrus.
Hegumenos, sive Prior Monast.
Glycys.
Sophianus.
D. Lucas.
Balsamon.
Angelus.
Craterus.

Rhaze, sive Rhasi admirabilis Medici de pestilentia sermones. E Syrorum lingua in Græcam conversi.

De mensuris notarum interpretatio.

Index præmittitur libri inscripti Trihihli: prima enim pars continebat Dioscoridis de prognosticis, & urinis, & simplicibus medicamentis, &c. Altera Galeni quædam opera medica: tertia Joannis Magni Damasceni & divini, ut hic appellatur, Magistri opera medica.

Harum trium partium sola secunda superest in hoc codice, eaque imperfecta.

XI. Pap. Commentarius in Aphorismos Hippocratis, deest prima sectio & pars secundæ. Theophili de urinis.

Hippocratis vita, cui adnectuntur pauca de febribus, & definitiones Severiani.

De differentia febrium.

E sapientissimo Galeno περὶ τόνων.

Hippocratis prænotiones cum commentariis: finis deest.

XII. Pap. Excerpta quædam medica e Galeno, Hippocrate, & Porphyrio de abstinentia ab esu carnium, &c.

Lysiæ orationes IX. quarum prima περὶ τῆς δωροδοκίας, sive quod non fuerit muneribus corruptus: ultima adversus Nicomachum scribam, desiderantur in medio nonnulla.

XIII. Pap. Hippocratis Aphorismorum sectiones VII. cum glossis interlinearibus & commentariis, quæ fine carent. Præmittuntur vita Hippocratis secundum Soranum, & Hippocratis jusjurandum, & iambici in laudem ipsius.

Sapientissimi & Doctissimi & maxime venerab. Actuarii Domini Joannis Zachariæ de urinis libri VII.

Expositio libri, qui Epicteti enchiridium inscribitur, ad magis pium sensum translati.

Enchiridion, ut vocant Epicteti.

Isocratis oratio hortatoria ad Demonicum.

Excerpta ex Imperatoris Domini Leonis cognomento Philosophi gubernatoria, seu morali hypotyposi cum interpretatione.

Phocylidis carmina cum versiculis ad marginem in ipsius laudem.

Marci Antonini e libris de se ipso excerpta.

Philosophi Domini Georgii Gemisti de virtutibus.

Sequitur divisio, & arbor virtutum.

De laboribus Herculis tractatus anonymi, sive interpretatio Iambicorum quorumdam, quibus describuntur labores Herculis.

Orationes funebres, videlicet: Marci Hie-

romonachi Eugenici icon, sive imago dormitionis Ephraim Syri, Macarii Hieromonachi, Macri Ecphrasis, seu descriptio imaginis dormientis magni Demetrii. Ejusdem subjicitur icon in Nativitatem Chr isti. Sapientissimi & doctissimi D. Isaaci monodiain obitu sanctissimi & immortalis MetropolitæThessalonicæ D. Isidori Glavæ. Nicephori Gregoræ monodia in obitu Imperatoris Domini Andronici Palæologi. Domini ManuelisCalecæ monodia in obitu Maledonii.

Jasapb Hieronomachi expositio super illud Παναγία τριάς, sive Sanctissima Trinitas petenti cuidam fratri. Subnectitur Marci Hieromonachi Eugenici tractatus de Trinitate.

Variæ Epistolæ, videlicet, sine titulo duæ.

Isaaci ad primum S. Montis Hieromonachum D.Simonem.

D.Nicolai Cabasilæ ad Sinadenum ostiarium Thessalon.

Ejusdem ad Cydonem, Cydonis ad Cabasilam & altera ejusdem ad Cydonem.

Sanctissimi Metropolitæ Thessalonicæ Domini Nili Cabasilæ ad Consobrinum suum D. Nicolaum Cabasilam.

Domini Nicolai ad Tarchaniotam.

Georgii Cortesii scholaris ad Joannem discipulum. Ejusdem ad discipulos.

Ejusdem ad Joannem discipulum Methodus qua possit quis facile dignoscere majores, & minores propositiooes, quæ in syllogismis ponuntur, aut secus.

Ejusdem ad eundem duæ.

Despotæ Domino Theodoro duæ.

Papæ Domino Bessarioni.

Demetrio Macriano.

Honoratissimo in Hieromonachis Domino Macario.

Imperatori Domioo Joanni Eugenico Diacono.

Despotæ D. Constantino.

Papæ Domino Bessarioni.

Papæ Eugenio.

Philelpho.

Alexio Lascari.

Ephesino Domino Marco Eugenio.

De solœcismo Grammatico & de solœcismo morali capita II.

Excerpta ex simplicibus Heronis Alexandrini & e Theophrasto de igne.

Heronis isagoge Geometriæ sive de dimensione.

Isaac Argyri Monachi compendium ad amicum, qui id petierat. Geodesiæ, seu de dimensione locorum Methodus brevis, ac tuta.

Subjicitur caput inscriptum de partubus septimestribus.

Agapeti minimi Diaconi divinissimo & piissimo Imperatori Justiniano.

Flavii Josephi excerpta e libro tertio de Hebraïca antiquitate, de ea quæ proprium comedit filium in Hierosolymis.

Excerpta juridica quæ inscribuntur Actionum nomina. Domini Manuelis Calecæ ratio Exomologoseos,seu confessionis e Latino.

Marci Eugenici Hieromonachi Metropolitæ Ephesi & omnis Asiæ oratio.

Ejusdem Georgio Scholario Epistola.

De crucifixione Christi schedula.

Pauli Silentiarii in thermasPythias semi-iambis trimetri Catalectici cum glossis interlin.

Epigramma quod Platoni adscribitur Cypris Musis & aliud inscriptum, quæ verba diceret amor amans.

Moschi amor fugitivus & alia epigrammata, quæ leguntur in Anthologia, in quibus Posidippi, sive Cratetis Cynici & Metrodori verisimilia a contrario, &c.

Hypati interpretatio de partibus corporis & excerpta e definitionibus Platonis.

Sanctissimi Metropolitæ Euchaitarum Domini Joannis etymologicum cum versibus nominum divinis literis familiarium eorum, quæ cælo, & aëre, & homine continentur.

Physiognomica hominis, incerti authoris.

De calendis, nonis & idibus, quibus inseruntur tabulæ mensium Atheniensium, Ægyptiorum, Græcorum, Cappadocum, Asianorum & Bithynorum.

Adjicitur excerptum quoddam e Flavii Josephi de antiquitatibus libro tertio, de iis, qui sibi violentas manus afferunt.

De ponderibus & mensuris quædam & Herodiani de numeris.

Epitome antiquitatum Hebraïcarum & Romanarum rerum ab universitatis initio & numeratio annorum ab orbe condito Hebraïcorum & Romanorum magistratuum & imperiorum,clarissima & brevis....desiderantur nonnulla in fine.

Pericope, seo excerpta ex Agathiæ Scholastici Myrinæi historia.

Excerpta ex Chronographia Zonaræ & alia e secundo libro Flavii Josephi historiæ de Judæorum tribus sectis

Librum hunc fuisse Joannis Coresi in fine alia manu adnotatur.

XIV. Pap. Galeni definitiones Medicæ.

Ejusdem Medicus, sive introductio.

XV. Pap. Oribasii Medica ad Eustathium, libri VIII. deest principium & finis, desinit in cap. 53. non integro.

Liber sacræ Lauræ S. Athanasii in Moote Atho.

XVI. Pap. Galeni de morborum & symptomatum differentia.

Ejusdem de cognitione partium affectarum.Scriptus est varia manu.

XVII. Membr. Oribasii ad Eusthatiom libri IX. sine principio.

De virtutibus herbarum juxta alphab.

Alia itidem de herbis.

De variis medicamentis.

Pauli Æginetæ Periodeutæ excerpta ex libro 7. de medicina.

Pedanii Dioscoridis Anazarbæi de materia medica liber quintus.

Galeni de simplicium medicamentorum facultate sermo undecimus & aliæ collectiones medicæ: finis deest.

XVIII. Pap. Galeni de usu partium libri XVII. in fine adjecti sunt quidam versiculi iambici compositi a scriptore libri ad Hillum quemdam eloquentem virum (forte Joannicii cujusdam cujus mentio habetur in fine).

Galeni de pulsibus libri omnes.

Scriptus manu Joannicii humilis scribæ ad Joannem amicum.

XIX. Pap. Ex tractatu S. P. N. Damasceni de medicamentis evacuantibus.

Liber inscriptus viatica Peregrinantis, compositus ab Ephrabag Zaphar che Elzebar in Græcam linguam conversus partim a Rhigene Protasecreris, sive primo Secretario Constantino Afyncrito Rhegiense, partim ab Ab. Alchimede filio Abrahami nepote Chaletii, libris, seu sectionibus VII. Capita hic dicuntur portæ, sectiones sunt septem: secunda sectio incipit a libro tertio, sive a tertio ingressu libri viaticorum Taxeotæ, seu Officialis, quam concinnasse se dicit Achmed filius Abrahami nepos Chalet. nova manu suppletus.

XX. Pap. Pedacii Dioscoridis Anazarbæi ad Andromachum de simplicibus medicamentis libri II. ad calcem libri primi alia manu notatum est Græce superiora non esse Dioscoridis.

XXI. Pap. Pauli Medici Sophistæ de fracturis capita XXXIX.

Quæ præservant a venenatis & de localibus evacuationibus.

XXII. Pap. Galeni de purgantibus medicamentis, a capite quarto de placitis Platonis & Hippocratis: desinit in sexto & finis desideratur. Plures paginæ relictæ sunt in medio puræ supplendis quæ desunt.

XXIII. Pap. Pedacii Dioscuridis Anazarbæi e Cilicia de medica materia libri IX.

Pauli Æginetæ Jatrosophistæ caput vigesimum-quintum libri septimi quod inscribitur e Galeno περὶ ἀντιβαλλομένων.

E cestis Africani cesto decimotertio capite vigesimo secundo & ejusdem Pauli Æginetæ e libro septimo capite vigesimo-sexto. De ponderibus & mensuris.

XXIV. Pap. Pauli Æginetæ liber sextus de iis quæ ad rem Chirurgicam spectant.

Subjiciuntur quædam medica de observatione eorum qui purgantur (forte ipsius Pauli). manu Græculi cujusdam cujus manu videntur suppleta esse quædam initio codicis.

XXV. Pap. Galeni de compositione medicamentorum secundum genus libri VI. & Galeni e libro tertio de placitis Hippocratis & Platonis, & de Euchymia & Cacochymia.

XXVI. Pap. Pauli Æginetæ libri III. videlicet, quintus, sextus & septimus cum distitcho in fine in laudem authoris, sextus integer nova manu suppletus est.

XXVII. Pap. Pauli Æginetæ Periodeutæ opera cum additamentis aliorum de mensuris, in fine.

XXVIII. Pap. Galeni de pulsibus opera: principio & fine nova manu suppleta.

XXIX. Pap. Pauli Æginetæ priores libri IV. pars procemii desideratur.

Sequuntur quatuor capita suis fortasse locis reponenda, quorum primum de dracone marino, ultimum de rabiosorum affectu & aquæ metu. Imperfectum.

XXX. Pap. Galeni de locis affectis cum glossis interlin. libri VI.

XXXI. Pap. Pauli Æginetæ opera medica libris VII. quorum ultimus continet virtutes herbarum & varias præparationes medicamentorum e Galeno.

Excerpta quædam de febribus & e commentariis Galeni in prænotiones Hippocratis. De differentiis pulsuum: de differentiis urinarum & de typis ex eodem Galeno.

PLUTEUS LXXV.

SCRIPTORES GRÆCI.

I. Impr. pap. Avicennæ opera Arabico charactere. Romæ in Typographia Medicea anno 1593.

II. Msc. pap. Aëtii medicinalium pars a libro nono ad decimum quintum expletum.

In principio & fine quod deerat recenti manu suppletum est.

III. Membr. Tractatus de pulsibus.

Alation Evangelistæ Lucæ additis medicamentis quibusdam ad ubera.

De morbis mulierum e Mitrodora & variæ compositiones medicamentorum e variis antiquis medicis.

De ponderibus, & mensuris, & de iisdem tractatus alius secundum alphab.

De urinis.

Sequuntur interpretationes notarum, ponderum & mensurarum medicinalium.

Hippocratis prognostica.

Adjecta est in fine compositio Antidoti Mithridaticæ, & aliæ antidoti Stomachicæ, &c. cum indice alphab. copioso.

IV. Pap. Liber qui dicitur viatica peregrinantis, compositus ab Ephra Balsaphar ebe Elzebar, translat. in Græc. ling. a Constantino Protasecreris, sive primo Secretario Rhogene.

V. Pap. cod. antiquus. Aëtii libri medicinales tres sextus videlicet, septimus & octavus manu Joannicii cujusdam, ut constat e tribus versibus Aëtio subjectis.

Galeni commentarius in librum de victus ratione in morbis acutis, & bono ordine, sive commentarius de pulsibus imperfectus.

VI. Pap. Liber qui inscribitur Medicinalis ad Constantinum Porphyrogenitum Imperatorem.

Ejusdem de Euchymis, & Cacochymis & reliqua cap. CCL.

Excerpta e tacticis Leonis Despotæ Romanorum Imperatoris capitibus CII. adscripta est ad marginem horum in principio nota ann. 6400. Christi 892.

Lex pœnalis militaris e Rufi tacticis & Basilicis, capitibus XLVIII.

Acoluthia quæ canitur prosperi itineris exercitus & ejusdem salutis caussa, seu Hymni sacri militares.

Expositio de ponderibus & mensuris accuratissima.

Expositio Diodori de ponderibus & mensuris accurata.

Varia excerpta ex auctoribus de re Veterinaria, sive de cura equorum: videlicet Apsyrpto, Hierocle, Theomnesto, Pelagonio, Anatolio, Tiberio, Eumelo, Chrione, Agathotyco, Hippocrate, Æmilio Hispano, Litorio Beneventano, Emerio.

Simeonis Magistri & Protovestarchi cognomento Seth de alimentis juxta alphabetum ad Græcum quemdam Imperatorem. Adjecta sunt quædam de animalium carnibus & excerpta de cibis ab Hippocrate & de Phlebotomia nonnulla.

Paginæ ordine præpostero positæ sunt:

ordo autem literarum & numerus capitum Lectorem io viam reducent.

Sequuntur compositiones aliquot medicamentorum.

Fragmenta quædam Geographica, quibus interposita sunt Pselli carmina de XII. Apostolis, qua quis morte usus est & dies Apophrades, seu oefasti singulorum mensium.

Versus iambici politici, quibus describuntur Sancti singulorum mensium; incipiunt a Septembri more Græcorum; post Februarium in ora paginæ notantur anni 6836.

VII. Pap. Aëtii Medicinalium libri IV. a decimo-tertio usque ad decimum-sextum expletum: Priores aliquot paginæ nova manu suppletæ sunt.

Synopsis de pulsibus, quam exscriptor existimat esse non Galeni, sed Rufi Ephesii, dicata est a scriptore cuidam eximio Philosopho & Rhetori, ut quatuor Senarii in fine testantur.

Galenus de purgationibus & de consuetudinibus.

VIII. Mſ. pap. Galeni de compositione medicamentorum secundum loca, libri X. præponitur index, seu summa libri, cui adnectuntur epigrammata in laudem indicis, & scriptoris libri.

Initio libri habentur fragmenta quædam Medica, videlicet tractatus de dijudicandis urinis, fortasse Aëtii.

Aëtii accuratissima synopsis de urinis translata e medica arte Persarum.

Liber Dioscoridis de experientia medica, de simplicibus, & compositis medicamentis literarum ordine, imperfectus; non enim excedit literam A. & interjacet quædam lacuna.

Librum hunc claudunt fragmenta iisdem medica eadem manu, ac quæ in principio de compositionibus medicamentorum, quorum primum inscribitur ad facilitatem partus.

Dioclis Epistola ad Antiochum Regem.

Compositio Oximellis Julianeæ, & Antidoti Julianeæ.

In hujus codicis pagina 376. legitur: Angeli Politiani liber emtus de Pauli Physici Florentini hæredibus;& Paulo inferius: Pellegeram ego Angelus Politianus in Rusculo meo Fesulano XVIII. Kal. Quintil. anno Sal. MCCCCLXXXVIII.

IX. Pap. Sapientissimi & Doctissimi Actuarii Domini Johannis Zachariæ liber de discrimine urinarum.

Ejusdem de dignoscendis urinis.

Ejusdem de prænotionibus ex urinis libri II.

Ejusdem ad maxime Philosophum Patrem Dominum Joseph de actionibus, & passionibus spirituum animalium, & vitalium, & de ratione victus ad ipsos accomodati libri II.

Galeni ad Glauconem Therapeutica, sive de morborum curationibus libri II.

Methodus Therapeutica, sive de modo, & ratione curandi libri V. quorum ultimus de compositione medicamentorum continens capita CCXXIV. opus Actuarii fortasse.

Variæ compositiones medicamentorum, sine titulo, (fortasse Actuarii) quorum primum est Emplastrum Galeni per Chalcitin. Ad extremum est: Tractatus de remediis ad Morsus venenatorum, & expositio ordine literarum Herbarum, & Fruticum, quæ una pro altera supponuntur, quæ dicuntur ἀντιβαλλόμενα.

X. Membran. Excerpta quædam, videlicet:

Fragmentum de urinis, & de pulsibus.

Lexicon botanicum ordine literarum sapientissimi Galeni, & ejusdem de Synonymis Lexicon.

Hippocratis prænotiones, & alia excerpta medica de Phlebotomia, & herbis quibusdam capit. XXIX.

Alia excerpta medica capitibus XLII. quorum primum de aquis, & Cydonatis, & melle rosacco, &c. ultimum de unctione magna.

Alia excerpta medica capitibus XXXIX. inscripta sapientissimi Aristotelis sermones, & proœmia Domini Johannis Archiatri, & discipuli ipsius, morborum etiam occultorum curationes continentes.

Sequuntur aliæ duæ sectiones: prima capit. XXIV. quorum primum de Asphodelo; alia capitum XXVIII. quorum primum ad Tubera, ultimum de vipera mare & femina.

Procli Uranodromion de ortibus, & occasibus stellarum.

Omnia hæc excerpta a Græculo quodam sequioris ætatis descripta sunt, ut phrasis barbarum sapiens pluribus in locis indicat.

Medica (Aëtii ut reperi) ab ultimo capite libri IX. usque ad 69. libri XIII. carent principio, & fine veterique manu sunt descripta.

XI. Pap. Sapientissimi & Doctissimi Actuarii Joannis Zachariæ tractatus de urinis libri VII.

De actionibus spiritus animalis ad maxime Philosophum Dominum Joseph liber I.

De alimentis ad eundem liber I.

Liber medicus continens omnem artem in epitome, sive de methodo curandi, ad quendam Magnum Ducam libris V. quorum ultimus de compositione medicamentorum, cui adtexitur tertius, propterea quod suo loco librarius omisit exscribere.

Tandem adjiciuntur Pauli Æginetæ Jatrosophistæ e VII. libro qui inscribitur e Galeno περὶ τῶν ἀντιβαλλομένων. Omnia hæc scripta sunt a Stephano Hieromonacho anno 6920. indictione V.

XII. Pap. Aëtii Amideni Synopsis trium librorum Horibasii, videlicet, illius ad Julianum, alterius ad Eustathium, & tertii ad Eunapium, & Therapeuticon Galeni, Archigenis Rufi, & aliorum quorumdam veterum insignium medicorum.

XIII. Pap. Aëtii Amideni medicarum collectionum sectiones a XIV. usque ad XVI. eadem manu, ac pars præcedens.

Alexandri Aphrodisiensis quæstionum naturalium sectiones II.

XIV. Membr. Alexandri Aphrodisiensis Medici ad Apollonium Medicum de Febribus.

E Galeno de Febribus libri II.

Ejusdem de quinque sensibus, seu elementis secundum Hippocratem libri II.

Codex hic scriptus est Venetiis anno 1491. XX. Decembris sumtibus Magnifici Laurentii Medices manu Joannis Presbyteri Rhosi Cretensis.

XV.

XV. Pap. Aretæi Cappadocis de signis morborum, & eorumdem curationibus libri V. absque principio & fine, dialecto Ionica. Primum quod legitur caput est de tetano, ultimum de Melancbolia.

XVI. Pap. Sapientissimi & doctissimi Actuarii Domini Joannis Zachariæ de urinis libri VII.

Ejusdem de actionibus spirituum animalium & vitalium ad Joseph.

Ejusdem de differentiis morborum, & de victus ratione, seu de alimentis.

Galeni ad Glauconem Therapeutica, seu de ratione curandi, libri II.

Sapientissimi Actuarii Domini Joannis ad paracœmomenum Apocauchum, qui posterius Megas Ducas est appellatus de dignoscendis morbis.

Ejusdem de curatione morborum libri II.

Ejusdem de compositione medicamentorum.

Ejusdem de conficiendis emplastris: quibus adtexitur Pauli Æginetæ Medici, & Sophistæ ex Galeni libro περὶ ἀντιβαλλομένων.

Variæ conditura medicamentorum, quorum titulus temporis injuria obsolevit: Finis deest.

Initio post indiculum capitum librorum Actuarii, Medicamentum quoddam appositum est Medici Judæi cujusdam eognomento Benjamin, ad purgandum inferiorem ventrem & stomachum.

XVII. Pap. cod. antiq. Galeni de compositione medicamentorum secundum loca, libri X. absolutus est hic codex ut adnotatum est in fine mens. Septembr. XXVIII. indict. prima anno .... liber Angeli Politiani, emtus de Pauli Physici Florent. Biblioth.

Præposita sunt in principio medicamenta quædam, quorum primum de remedus oculos vacuantibus, & lacrymas cientibus.

XVIII. Pap. Aëtii Medica a libro IX. usque ad XIII. expletum, ultimi pars, videlicet a capite 34 ad finem, nova & admodum industria manu suppleta est.

XIX. Pap. Sacrosophion continens diversorum Philosophorum definitiones, & methodos, virtutes naturarum, & curationes variosum morborum, & ex Therapeuticis Coërani, in quibus & de alimentis ordine Alphabeti. X. Caput inscribitur Meletii Monachi de natura hominis, quam excipiunt collectanea Therapeutica Theophili e diversis exterois libris de herbarum facultate compendium ordine literarum.

Judicia quædam Astrologica in vitas, atque fortunas marium, & fœminarum secundum signa Zodiaci fine principio: & finis in principio hujus codicis quærendus est. Phrasis hæc pluribus in locis barbarum & vernaculum Græcorum sedolet.

De oleis sive unguentis: hujus opusculi initium itidem in principio quærendum est, finis in fine.

Liber Papæ Mannelis Marmara. In XVI. quaternione pagina secunda adscripti sunt anni 1450.

XX. Pap. cod. antiq. Aëtii Amitini synopsis trium librorum Horibasii, videlicet ad Julianum, ad Eustathium, & ad Eunapium, & Therapeuticon Galeni, & Archigenis, & Rufi, & aliorum veterum insignium Medicorum; prævio indice.

Ejusdem de diversis lapidibus, & fossilibus, & utilitate, quæ ex animalibus percipitur, excerpta e simplicibus Galeni, & e libro ejusdem de facultate alimentorum, & ex Horibasio, & aliis, qui inscribitur sermo secundus.

Ejusdem de gymnastica sermo tertius.

Ejusdem quartus e libris Galeni de sanitate tuenda.

Ejusdem quintus de Febribus dignoscendis, atque curandis nova manu suppl.

XXI. Membr. Aëtii libri posteriores VIII. ad IX. usque ad XVI. explenim.

Tractatus medicus, quem Palladii esse comperi, in Hippocratem, de popularibus morbis continens fragmentum sextæ, & septimæ sectionis.

XXII. Pap. Scholia in Epidemica Hippocratis excepta ab ore Palladii Sophistæ.

PLUTEUS LXXVI.

Scriptores.

I. Ms. memhr. Pistole di Seneca a Lucillo in volgare divise in XXII. libri colla tavola innanzi.

II. Membr. Marci Tullii Ciceronis liber de officiis. In fine: *Iste liber* est meus Mathæi Angeli.

III. Membr. Platonis Epistolæ Leonardo Aretino interprete ad Cosmam Medicem.

Basilii oratio de studiis secularibus Leonardo Aretino interprete ad Colucium Salutatum.

Xenophontis Philosophi de vita tyrannica Leon. Aret. interprete ad Nicolaum Niceolum virum doctiss.

Xenophontis Socratici præfectus equitum.

Onosandri de optimo Imperatore Nicolao Secundino interprete ad Alphonsum Aragonum Regem.

IV. Membr. antiq. Marci Tullii Ciceronis Tusculanarum disputationum libri V. cum scholiis quibusdam.

In fine:

Hunc ego sextili librum de mense peregi.
Nulla diu dudum qui florida carmina pegi.

Ego ..... correxi Romæ anno Domini MCCCCVII. indict. XV. Pontificatus Domini Gregorii Papæ XII. anno primo tempore quo unio in Dei Ecclesia tractabatur, quam Deus, &c.

Liber Antonii de Benivienis.

V. Membr. Marci Tullii Ciceronis de finibus bonorum, & malorum libri V. de Academiis, & de legibus libri II.

VI. Membr. antiq. Annæi Senecæ de beneficiis ad Ebucium Liberalem libri VII. & ejusdem de Clementia ad Neronem Imperatorem discipulum suum libri II.

Mercurius Trismegistus.

Apuleius de dogmate Platonis, de Philosophia, & de Deo Socratis: Liber iste Colucii Pieri de Stignano de Salutatis.

VII. Pap. Libro intitolato Fiore di Vertu, e di choſtumi in XLII. capitoli diſtinto. In fine ſonetti tre di Bindo Bonichi da Siena.

VIII. Pap. Tre conſolationi di Seneca una a Martia, e una a Elbia, & una a Pollione: tradocte di Latino in volgare.

IX. Membr. Marci Tullii Ciceronis de finibus bonorum & malorum libri V. In fine: Explicit de F. B. & M. liber totus per nos diligenter emendatus huc uſque.

X. In pap. Il libro di Tulio del'amiſtade el quale elli compuoſe ad Atticho ſuo amicho.

Il libro delle dicerie.

El picciolo trattato d'alquanti cholori retthorici.

Titolacio per la Segretaria che s'uſava in antico.

XI. Membr. Platonis Epiſtolæ Leon. Aretino interprete ad Coſmam Medicem.

Apologia Socratis Leon. Aretino interprete.

Platonis Crito, vel de eo quod agendum Leon. Aretino interprete.

Platonis Phœdon interprete Leonardo. In fine:

Antonius Marii filius Flor. civis abſolvit Florentiæ VII. Kal. Julias MCCCCXXVII. valeas feliciter, Coſma mi ſuaviſſime.

XII. Pap. Piſtole di Senecha mandate a Lucillio colle rubriche, ouvero argomenti. Innanzi vi e la tavola delle Epiſtole, e la vita di Senecha, tutte ſono CXXIIII.

XIII. Membr. Platonis Epiſtolæ, Leonardo Aretino interprete ad Coſmam Medicem.

Ejuſdem liber, qui dicitur Phædrus, Leon. Aret. interprete.

Apologia Socratis, Leon. Aret. interprete.

Platonis Crito, vel de eo quod agendum Leon. Aret. interprete.

Liber Petri de Medicis Coſmæ filii.

XIV. Membr. Leonardi Aretini Iſagogic. Militaris diſciplinæ ad Galeoctum, ſine titulo.

Ejuſdem oratio in hypocritas, ſine titulo.

Ejuſdem oratio in nebulonem maledicum, ſine titulo.

Ciceronis de officiis, ſine titulo.

XV. Membr. Ciceronis de ſenectute, & de amicitia, & principium paradoxorum cum gloſſ. quibuſdam interlinearibus: Finis deſideratur.

XVI. Membr. M. T. C. Tuſculanarum quæſtionum libri V.

XVII. Membr. M. T. Ciceronis de finibus bonorum, & malorum libri V. abſolvit Stephanus Domitius.

XVIII. Membr. antiq. Ethica Ciceronis, ſive de officiis libri III. cum ſchol. & gloſſ. quibuſdam interlin.

Sequuntur ejuſdem Paradoxa alia manu, ſine fine.

XIX. Pap. Liber de Rege, & regno inceptus a venerabili Doctore S. Thoma de Aquino Ord. Prædicator. poſtea completus a Fratre Ptolomæo de Luca ejuſdem Ordinis, qui tandem fuit Epiſcopus Torcellanus cum tabula in principio, & Epiſtola nuncupatoria ad Regem Cypri libri IV.

XX. Membr. Marci Tullii Ciceronis quæſtionum Tuſculanarum ad Brutum libri V.

XX. Membr. Chioſe ſopra il libro di Boëtio della Philoſophica conſolatione col prolago del volgarizzatore. *Hic adinvenit*, &c.

XXII. In pap. Piſtole di Seneca Filoſofo CXXIV. con annotazioni al margine, e tavola delle rubriche dinanzi. Vi ſi leggono al principio del codice la vita di Seneca in parole roſſe con figure antiche, il libro di Seneca de providentia, è libretto dove parla delle ſette arti liberali.

In fine ſi leggono verſi di Mſ. Benuccio a Bindo Bonichi, e di Bindo a Mſ. Benuccio, e di Guittone d'Arezzo.

Regola a ſapere in che ſi dee entrare alcun Meſe. Vi ſi nota l'anno MCCCXII. nel quale veriſimilmente era ſcritto il detto libro.

XXIII. Membr. Della vita civile compoſta da Mattheo Palmieri Fiorentino ad Alexandro degli Alexandri optimo citadino libri IV.

XXIV. Pap. M. Tullii Ciceronis de officiis libri de Amicitia, de Senectute, de Paradoxis.

XXV. Membr. nitid. M. Tullii Ciceronis Academicarum quæſtionum libri II. ſine titulo.

Ejuſdem de legibus libri II.

In fine: Antonius Marii filius Florent. civis abſolvit Florentiæ IV. Nonas Novembris MCCCCXXVII.

XXVI. Pap. Libri quattro della vita civile compoſti da Matteo Palmieri ad Alexandro degli Alexandri optimo Cittadino.

XXVII. Pap. Libri IV. della vita civile compoſti da Matteo Palmieri Fiorentino col procemio d'Alexandro degli Alexandri optimo Cittadino, ſcritta di due mani.

In fine: Queſta e del nobile, & magnifico uomo Cholimo di Choſimo Bartholi, &c. copiato ſotto gl'anni del noſtro Signore Jeſu Chriſto MCCCC. LIII. Indictione prima, & VIII. del meſe di Giugno.

I ſei triomphi di Meſſer Franciefcho Petrarca d'altra mano.

XXVIII. Membr. Expoſitio Fratris Nicolai Treveht Anglici Magiſtri in Sacra Theologia de Ordine Præd. ſuper libro Boëtii de conſolatione.

In fine: Liber expletus fuit ſub annis Domini Noſtri Jeſu-Chriſti MCCCLXXXXIII. die 2ª. Auguſti, manu Baptiſtæ de Saxolis. Hunc librum fecit ſcribere Scholarius Nepi de Spinis dum erat Capitaneus pro communi Florentiæ civitatis Arecii.

XXIX. Membr. Expoſitio in Boëtium de conſolatione Philoſophiæ, ſine titulo, (& Nicolai Trevebt).

In fine leguntur: argumenta V. librorum Boëtii ſingulis Tetraſtichis.

XXX. Membr. Expoſitio ſuper Boëtium de conſolatione ſecundum Nicolaum Anglicum Ord. Præd. ſacræ ſcientiæ Profeſſorem.

Excerpta quædam de hiſtoria Eccleſiaſtica ab Euſebio compoſita, (alia manu) uſque ad exitum Valentis Imperatoris.

De diviſione trium partium orbis terrarum Aſiæ, Europæ & Africæ.

De ætate.

De more vivendi diverſarum gentium ſecundum Hieronymum in libro ſecundo contra Jovinianum, quod illis cibariis veſci ſolent, quibus abundant.

Libellus editus a Fr. Brocardo Theologo Ord. Præd. de diſcretione & terminatione Ter-

ræ-Sanctæ, quam ipse totam perambulavit, & vidit, & diu ibi flevit.

Marci Tullii Ciceronis Rethorica sub compendio ad Cicer. fil. sub dialogo cum scholiis quibusd. & gloss. interlin.

XXXI. Membr. antiq. Lucii Annæi Senecæ opera quædam, videlicet:

De clementia ad Neronem. Epistolarum libri XXII. ad Lucilium, cum tabula in principio.

De remediis fortuitorum ad Gallioném. De quatuor virtutibus, de moribus. Principium declamationum ad Novatum & Senecam Meli filios.

De providentia libri II. De beata vita ad Gallionem. De brevitate vitæ ad Paulinum.

Epistolæ Senecæ ad Paulum, Pauli ad Senecam.

Proverbia, & de beneficiis ad Liberalem libri VII.

XXXII. Membr. Senecæ opuscula IX. quorum primum cur multa mala bonis viris accidant, sive de providentia, ultimum de quatuor virtutibus.

XXXIII. Membr. antiq. Lucii Annæi Senecæ moralium ad Lucilium libri VII.

Definit in Epistola VII. libri septimi cum argumentis, & adnotationibus recentioribus quibusdam ad marginem.

Scriptura similis in literis majoribus characteribus Virgilianis carpensibus.

XXXIV. Pap. Senecæ de clementia liber scriptus anno MCCCCLVI. fine titulo.

Somnium Scipionis ex Ciceronis Rep. sumtum, & de Stoïcorum Paradoxis ad Brutum, expletum anno 1458.

XXXV. Memb. Liber Senecæ de Beneficiis.

XXXVI. Membr. Lucii Annæi Senecæ opera quædam, videlicet:

De Beneficiis ad Ebutium libri VII.

De ira ad Novatum libri II.

De providentia Dei ad Lucilium libri II.

De vita beata ad Gallionem.

De tranquillitate animi ad Serenum, prævia Epistola Sereni ad Senecam. De brevitate vitæ ad Paulinum.

De consolatione ad Helbiam matrem, ad Polybium, ad Martiam. Declamationum ad Novatum libri X.

De quæstionibus naturalibus ad Lucilium libri VII.

In fine: Ego Antonius Marii filius Flor. civis absolvi II. Kal. Junii MCCCCXXVI.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XXXVII. Pap. Precetti di Costumi. Anzi Epistole 66. di Seneca senza titolo, e senza il fine: Innanzi e il libro de studii liberali, e di vita di Seneca.

XXXVIII. Pap. Nicolai Tignosii Fulginatis Philosophi, & Medici ad Petrum Medicem Cosmæ filium Vexilliferum justitiæ populi Flor. commenta super libros Ethicorum Aristotelis.

XXXIX. Membr. Nicolai Tignosii Fulginatis Philosophi & Medici ad Petrum Cosmæ Medicem virum præstantissimum & justitiæ Vexilliferum Florentinum. Commenta in libros ethicorum Aristot.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XL. Membr. M. Tullii Ciceronis de finibus bonorum & malorum ad Brutum libri V.

Tusculanarum quæstionum ad eumdem libri V.

Ad Atticum de Senectute, de Amicitia. Paradoxa.

Ad Marcum filium de officiis libri III.

Scriptus per Joh. Gherardum Joh. del Ciriago Civem & Notar. Florentinum de anno Domini MCCCCLV. de mense Januarii pro Magnifico, & spectabili viro Petro Cosmæ de Medicis cive. Flor.

Liber Petri de Med. Cos. fil.

XLI. Membr. Marci Tullii Ciceronis quæstionum Tusculanarum ad Brutum libri V.

XLII. Membr. Ciceronis officiorum libri III. sine titulo.

XLIII. Membr. Liber Ciceronis de amicitia cum schol. & gloss. interlin.

XLIV. Membr. M. T. Ciceronis de finibus bonorum & malorum libri V.

XLV. Membr. M. T. Ciceronis de amicitia, de senectute. Oratio Sallustii contra Ciceronem. Responsio Ciceronis Invectivarum libri IV. in Catilinam. Orationes pro M. Marcello, pro Q. Ligario, pro Rege Dejotaro. Ad Equites Romanos, Senatui gratias agit post reditum de exilio. Gratias agit Pop. Romano. Io Clodium. Pro P. Sextio, pro M. Cœlio.

Liber Juliani Petri de Medicis.

XLVI. Membr. M. T. Ciceronis Tusculanarum actionum ad Brutum lib. V.

Franc. Saffetti Thomæ filii Civis Flor. Eadem manu ac præcedens de finibus bonorum, &c.

XLVII. Membr. M. T. Ciceronis de vera amicitia.

Paradoxa, alia manu. F. Arigus scripsit hunc librum.

XLVIII. Membr. Ciceronis officiorum libri sine titulo, manu Nicolai de Ricciis.

XLIX. Membr. M. T. Ciceronis de senectute ad Titum Atticum.

Paradoxa Stoïcorum ad M. Brutum.

Epistola M. Bruti ad M. Tullium.

Somnium P. Æmiliani Scipionis. Ex VI. de Republ.

M. T. Cicer. fragmentum orationis * forte Ciceronis ad Senecam. Senecæ ad Novatum de ira, (sine titulo) libri III.

L. Papyro. Ciceronis de officiis libri, sine titulo, cum schol. & gloss. quibusdam.

LI. Membr. M. T. Ciceronis ad Marcum filium officior. libri III. cum gloss. quibusdam.

LII. Papyro. M. T. Ciceronis officiorum libri III.

Sommario della predicha, che fece in S. Croce Fr. Cherubino Predicatore excellentissimo, l'anno 1466. à 13. d'Aprile, e alcune definizioni Latine di Virtu, & vitii, &c. & una orazione Latina di Tomaso figliuolo del Barone, l'anno 1465. quando entro Notaio insieme con altri, e sommario d'una predicha della divina Misericordia di Fr. Bernardino da Roma Predicatore preclarissimo, senza il titolo.

In princ. Hic liber est mei Zenobii F. Thomasii de Mormorariis.

LIII. Pap. M. T. Ciceronis de officiis ad Marcum Ciceronem filium, sunt libri III.

LIV. Membr. M. T. Ciceronis liber de vera amicitia.

De senectute. Paradoxa.

LV. Membr. M. T. Ciceronis de somnio Scipinnis.

Marci Bruti Epistolæ Rinutio (*al.* Rinucci-no) interprete ad Nicolaum V. Pont. Max.

Epiraphium Sertii (*al.* Sextii) Polensis Histrionis.

Liber Petri de Medicis Cos. fil.

LVI. Membr. M. T. Ciceronis ad Atticum de amicitia, & Paradoxa ad Decium Brutum.

De obstinatiooe populorum signa quæ apparuerunt ante eversionem Hierusalem ex Josepho & Eusebio, alia manu, finis deest.

LVII. Pap. M. T. Ciceronis officiorum liber cum schol. quibusdam a principio. In fine: Petrus Bonamicus scripsit, anno Domini MCCCCLV. die XXX. mensis Julii.

LVIII. Membr. M. T. Ciceronis de amicitia, de senectute cum schol. quibusdam, & Paradoxa, sine titulis.

LIX. Membr. Ciceronis liber de amicitia, sine titulo, & finis desideratur.

LX. Membr. Marcus Tullius Cicero de amicitia.

LXI. Membr. antiq. M. T. Ciceronis ad Marcum filium suum officiorum libri III. cum schol. & gloss. interlin. & de amicitia, alia manu.

LXII. Impres. pap. M. T. Ciceroois quæstiones Tusculanæ ad M. Brutum.

De finibus bonorum & malorum. De fato. De petitione consulatus. Pars libelli Ciceronis de Philosophia. De essentia mundi, sive in Timæo Platonis. Academicarum quæstionum, sive Hortensii liber. Dialogi de legibus.

Dialogus de natura Deorum. De divinatione. Impres. Romæ MCCCCLXXI. die XX. Septembris.

LXIII. Pap. I cinque libri della disciplina morale di Fran. Filelfo al magnifico Lorenzo de Medici, pare sia l'originale proprio.

LXIV. Pap. Insegnamento delle Virtudi e mortificamento de vitii sicondo Aristotile: e detti, e autorita notabili di Santi, e di molti Savi Philosofi, e Poeti, divis. in capit. LXXV.

L'etica d'Aristotile in volgare.

LXV. Pap. Boezio della consolazione Filosofica col prologo del volgarizatore. In fine: vedi sopra n°. XXIX. XXX.

LXVI. . . . . . Poggii Florent. de varietate fortunæ ad Nicolaum Pontif. V.

Blondi Forolivienfis Italiæ illustratæ, & Romæ instauratæ libri III.

Franc. Saffettus Thomæ F. C. Flor. faciendum curavit.

LXVII. Pap. Arte sacra di Democrito Abderite Philosapho, & prima li scogli di Sinesio Philosopbo per piu intelligentia del Testo.

Democriti naturalia, & secreta Græce.

LXVIII. Pap. Libro dello amore di Marsilio Ficino Fior. à Bernardo del Nero, & Antonio di Turno Manetti prudenti Cittadini Fiorentini amici suoi carissimi.

Il libro e diviso in sette orazioni, cioè discorsi, e l'orazioni in capitoli. In fine si legge: E di Antonio di Turno Manetti Fiorentino, e di sua mano scripto, e copiato dallo originale.

LXIX. Membr. antiq. Macrobii Ambrosii Theodosii V. C. ex Cicerone in somnium Scipionis libri II. cum schol. quibusdam & gloss. interlin. prævio somnio ipsius Scipionis, alia manu. In fine: S. Benedicti Fortini.

LXX. Pap. Petri Illicini Jurisc. commentariolus, sive præfatio in Platonis politicam de optimo Reip. statu a se Cracoviæ facta cum interpretaretur eumdem Platonis librum. Ejusdem de lege, ac jure Romano præfatio in celeberrimo Viennensi Gymnasio, anno MDLI. facta.

Ejusdem de historia, & partibus Juris Romani præfatio.

Ejusdem de malorum nostrorum caussa, & de juventutis instituendæ cura, sermo in Regem Poloniæ Cracoviæ factus, præmittitur Epistola nuncupata ejusdem ad excellentissimum atque optimum Principem DD. Cosmam Medicæum Florentiæ, ac totius Etruriæ Ducem Dominum suum clementissimum, data ex Hungaria Idibus Maii MDLXI.

In fine: Carmen Asclepiadeum in laudem ejusdem Cosmæ.

LXXI. Membr. Poggii Flor. de miseria conditionis humanæ ad illustrem Principem Sigismundum Malatestam.

LXXII. Pap. La puleticha che Maestro Bruoetto Larino della citta di Firenze puose in el libro del Tesoro sopra li Signori eletti in detta citta, e in elli altri luoghi che per loro opera altri Signiori elegieno.

L'a doctrina del Maestro Gbuido fatta sopra la salutatione delle lettere seghoudo che la soma dell arte del dittare fatta per lui contiene, manca il fine.

Laringhe chomposte da Maestro Matteo dei libri Cittadino di Bologna sopra diversi, & universalmente facti.

La somma del Maestro Ghuido Fava di Lucha sopra l'aringhare sighondo che per lui è fatta, e contiene:

Esempi di lettere à diversi, forse del medesimo con alcuni avvertimenti innanzi. Il primo avvertimento, sichome la lettera vole seghuire la salutasione, chome vole essere fatta, e partita seghondo che oggi s'usa.

In fine: Lettera di Fratre Menenrillo di Spuleto allo io Christo Frate Bartolomeo da Santo Choncordio: ove lo ragguaglia de luoghi del India superiore, l'anno MCCXX. scritta in Mahar citta dell' India superiore.

LXXIII. Pap. Lelii, sive Monarchi duo ad illustrissimum & excellentissimum Cosmum Medicem Tuscorum Principem: Ventura cæco academico Travagliato Authore.

LXXIV. Pap. Libro intitolato Tullio de ofitii compilato da esso Tullio il quale lo adirizza al suo figliuolo chiamato Marchio. Scritto da Bonacorso Adimari ad istanza dello egregio huomo Giovanni Spinelli Cictadino Fiorent. in anno MCCCCLXXXV. come in fine si legge.

LXXV. Membr. Liber de regimine Principum editus à Fratre Thoma de Aquino ad Regem Cypri.

LXXVI. Membr. nitid. Plutarchi de agnitione profectus in virtute oratio Laurentio Medici viro magnanimo e Græco in Latinum conversa per Joannem-Bapt. Boninsegnium Civem Flor.

Libro di Lor. Medici.

Anonymi de nobilioribus Philosophorum sectis

fectis, deque earum inter se differentia Epistola ad .... ex Flor. VIII. Kalend. Maias MCCCCLVIII.

Ducenda-ne sit uxor sapienti ad Petrum Medicem, sine titulo (e Fr. Barbar).

Opusculum elegantissime scriptum Laurentii Sacerdotis, quod ipse vocat imperfectam meditatiunculam: ubi de summa Dei bonitate, de divino creaturæ ordine, de homine, de anima, de summi boni quæstione. &c.

Iste Laur. Sylvestri Guiduccii de Corna filius obiit XIV. Aprilis MCCCCLXXXXVI. & in Ecclesia Insigni Colleg. olim Ambrosiana Basilica S. Laurentii Florentini, ubi per annos 14. Prinratus dignitatem administravit, sepultus fuit: Vir literis, & probitate conspicuus.

In fine legitur: Hic est opusculi finis scripti VIII. Id. Julii MCCCCLXXXII. hora fermo XIII. Sixto Pontifice Maximo regnante. Datum apud S. Laurentium Florentiæ prædicta die. Sequitur tabula capitum, & oratio dicenda omni die, quæ incipit: Salus mea Christe Jesu, &c.

LXXVII. Pap. Traslatatamento de libro d'Aristotile di Latino in volgare de regimento de Signiori, fatto à petizione del suo grand°. e buono lavoro della Christiana Religione sottilissimo Mf. Ghuido d'Avalenza glorioso vescovo di Tripolli, da Filippo Minorno de suoi chierici: diviso in cap. CCCLVIII.

LXXVIII. Pap. La tavola di Cebete Tebano volgare, scritta in variate forme di caratteri da Petruccio Ubaldino Fiorentino, e dedicata di Venezia, l'anno 1552. all. illustrissimo & eccellentissimo Signore, il Signor Duca di Fiorenza con altri scherzi di penna del medesimo colla lettera dedicatoria, e prefatione.

LXXIX. Membr. Livre de mortalité in Franzese con figure all' antica: in mezzo sono due carte lacere, i quadernetti sono traspolti, e l'opera non è finita.

PLUTEUS LXXVII.

Scriptores.

I. Membr. Legum Longobardorum libri IV. cum schol. & gloss. interlin.

Fragmentum orationis contra Pseudolegistas, alia manu.

II. Memb. Liber legum Longobardorum cum schol. & gloss. interlin. Rex Rotharius.

III. Membr. Lippi Brandolini de comparatione Reipublicæ, & Regni libri III. ad præstantem virum Laurent. Medicem Florentinum Reipubl. Principem a Raphaëlo Brandolino Lippi Germano castigandi, dicati Joan. Medici Drac. Card. S. Mariæ in navi.

Interloquuntur Matthias Corvinus Job. fil. & Dom. Junius.

IV. Membr. Commentarium Leonardi Aretini super librum Oeconomicorum Aristotelis libri II.

V. Membr. Macrobii in somnium Scipionis cum præfatione.

VI. Membr. ant. Somnium Scipionis quod excepit Macrobius ad exponendum cum gloss. quibusdam interlin. & scholiis ad marginem.

Præmittitur alia manu tabula cujus residuum in fine habetur.

VII. Membr. Macrobii Ambrosii commenta ex Cicerone in somnium Scipionis cum schol. & gloss. quibusdam interlin.

VIII. Membr. Tractatus Joannis Magistri Wichiph Doctoris de fundatione Pseudo-fratrum in hoc opere divinitus inspirati.

Tractatus de Christo, & ejus adversario Antichristo cap. XV.

De contrarietate duarum suarum partium, ac regularum cap. VIII.

Apologia quædam, in qua monstratur quod Rex Angliæ potest juste dominari Regno Angliæ, negando tributum Romano Pontifici, & quod errores Regno impositi sint falsi, &c. facta a quodam Clerico Anglo adversus capita Doctoris.......

Tractatus ejusdem Joannis, sine titulo: agit de regulis Monachorum.

Tractatus de citationibus frivolis & aliis versutiis Antichristi.

Alius tractatus, sine titulo: in quo habetur hæc caussa. Duo viri armorum legionarii, homines Legii Regis nostri fuerunt inobedientes Regi, & legibus suis & per consequens regno,* in redemptione unius captivi Hispaniensis filii Comitis de Sevem, in cujus custodia, & redemtione rex noster secundum Leges citatas debuerat, &c.

Tractatus de nova prævaricantia mandatorum.

Speculum Ecclesiæ militantis, dialogus inter mendacium & veritatem.

Trialogus quidam multum utilis in quo interloquuntur Alethia, id est, solidus Theologus, Pseustis id est infidelis captiosus. Fronesis, id est subtilis Theologus, & maturus, qui decidit veritatem libris IV.

De vocibus, Dominus & servus, communiter in scriptura nominatis tractatus.

IX. Impr. pap. Sententia & expositio cum quæstionibus Geraldi Odonis super libros Ethicor. Aristotelis cum textu ejusdem, impress. Venetiis impensis Domini Andreæ Torresani de Asula anno M. D.

X. Pap. Liber Generalis Philosofiæ Boëtii principaliter continens multa secreta Philosophorum, divisus in quatuor particulas.

In principio adnotatur eadem manu annus 1346.

XI. Membr. Commentum super Boëtio de consolatione Philosophiæ Nicolai Anglici; scriptum per Joannem filium olim Thomaxii not. & scriptoris Pistoriensis sub A. D. n. MCCCCII. die XXV. Octobris X. Indict.

Commentarius in Bucolica Virg. Mar. sine titulo & fine, desinit in tertia non expleta.

XII. Membr. ant. Summa super Boëtium de consolatione.

In fine: Iste liber est mei Laurentii Sylvestri Prioris S. Laurentii Flor.

XIII. Membr. Summa super titulis Decretalium compilata a Magistro Guoffredo de Ta.... na libri V.

Subjiciuntur Metra Decreti & alia pauca nova manu super libr. Decret.

XIV. Membr. Henrici Septimellensis carmina, sine titulo. In medio 9. paginæ papyraceæ nova manu suppletæ.

Liber de feptem virtutibus, anonymi.

XV. In pap. Gregorii Crifpi fapientis Tholofani bonarum artium & totius Philofophiæ ftudiofi, ac præcipui Mufici illuftriffimi, Regio Domino Petro de Fuxo infanti Navarræ, ac Sedis Apoftolicæ Protonotario de cultu humanitatis, & honeftatis libellus, & invectiva in eos infulfos homines, qui Aftronomiæ arti quidem præftantiffimæ dictis mordacibus, ac falibus detrahunt: & Commiferatio lachrymabilis fuper rem Chriftianam fericate Tevocrorum & infidelium Chriftianorum defidiofa fomnolentia propemodum profligatam.

XVI. Impref. membr. Matthæi Boffi Veronenfis Canonici regularis, vera & falutaria animi gaudia ad Timotheum VeronenfemCanonic. Regul. Præconem Dei fummum, cujus Epiftola ad Matth. in fine legitur.

Dialogus inter authorem & Seraphim PatarumCan. Reg. cum Epift. ad Laurent. Medicem Angeli Politiani.

Impref. Florentiæ MCCCCLXXXI. fexto idus Februarii.

XVII. Memb. Conftitutiones Capituli Canonicor. Flor. anno MCCCCLXXXIII.

XVIII. Pap. Expofitio in Ciceronis lib. de Officiis manu Politiani exfcripta.

XIX. Pap. Fr. Joannis de Riccio Sieuli Ord. Præd. in libros Ethicorum Ariftotelis ad Reverendiffimum Card. Diac. Julianum S. Angeli.

XX. Membr. Joannis Aretini Phyfici de Medicinæ & legum præftantia ad Clariffimum Jovenem Laurent. Medicem. Dialogus inter Carolum Aretinum, Nicolaum Niccolum & Leonardum Aretinum.

XXI. Membr. antiq. Macrobius in fomnium Scipionis, fine titulo, cum fcholiis & gloff. interlin.

Liber Colucii Pierii Cancellarii Florentini.

XXII. Membr. antiq. Macrobii Ambrofii V. C. & Illuftris commenta ex Cicerone in fomnium Scipionis cum fchol. & gloff. interlinearibus.

In fine: Hic Macrobius fuper fomnio Scipionis conftitit mihi Chriftophoro de Sancta Flora VII. libras & X. folid. quem emi a Fr. Benedicto de Camerino Ord. Prædic. die VI. Novembr. MCCCCLXXXII.

XXIII. Impr. pap. Julii Valeriani de bonis hominibus actio prima ad Reverendiffimum in Chrifto Patrem D. Joann. Godazinum Clementis VII. Datarium.

XXIV. Membr. Joannis Nefii de moribus ad Petrum Medicem Laurentii filium Dialogi IV. Interloquuntur nonnulli Florentini.

XXV. Pap. Liber Manefcalciæ (*fic*) compofitus per Laurentium dictum Ronzinum de Urbe veteri Manefchalchum & familiarem Reverendi Patris & Domini Domini Napolionis Sancti Adriani Diaconi Cardinalis, cap. 185. prævia tabula cum gloff. quibufdam marginalibus.

In fine: Vivat in cælis Petrus Joannis Pieri Pellegrini de Tuderto fcriptor fidelis.

Superftitiofa curatio vermium equorum alia manu.

PLUTEUS LXXVIII.

SCRIPTORES.

I. Membr. Poëma Francifci Petrarchæ, cui nomen Aphrica lib. IX. quibus fubnectitur fomnium Scipionis excerptum ex libro fexto de Repub. M. T. Ciceronis.

Ejufdem Bucolica eclogis XII.

Ejufdem ad Infignem virum Joann. Boccaccium de Certaldo contra ignaros, atque invidos reprehenfores objectorum ftilo criminum purgatio, feu invectiva.

Ejufdem Epiftolarum elegiaco carmine libri III.

Clariffimi Poëtæ Dantis Aligherii fummamonarchia libri III.

II. Membr. Francifci Petrarcæ Poëtæ Laureat. de vita folitaria libri III.

Invectivarum contra Medicum libri IV.

Epiftola ad Joannem Boccaccium contra ignaros, & invidos reprehenfores fuorum carminum.

De fide, & obfervantia uxoris ejufdem Fr. Petrarcæ.

Ejufdem Epift. Don. Gherardo Monacho Cartufienfi germano fuo.

Ejufdem de rebus memorandis libri IV.

Ejufdem itinerarium ad Genuam ufque in Jerufalem & Alexandriam.

Ejufdem de ignorantia fui & aliorum liber I.

Ejufdem de fecreto conflictu curarum mearum libri III.

Ejufdem liber fine nomine. Incipit: *Cum femper odiofa fuerit*, &c.

Ejufdem Epiftola quæ intitulatur: Invectivarium contra Gallos.

III. Membr. Francifci Petrarcæ poëtæ laureati Florentini Epiftolarum rerum fenilium libri XVII.

Ad finem legitur: mortuus eftDominusFrancifcus Author harum Epiftolarum de menfe Julii an. 1374. 24. die.

Ejufdem ad Dominum Uguitionem deThienis Vicentinum invectiva contra Gallum vituperatorem rerum Italicarum.

IV. Membr. Francifci Petrarcæ Poëtæ Laureati de remediis utriufque fortunæ libri II.

V. Membr. Liber de fecreto conflictu D. Francifci Petrarcæ.

Ejufdem Epiftolæ quædam familiares, quarum prima ad Galeottum Spinulam Januenfem: ultima ad Petrum Pictavenfem Priorem S. Eligii Parifienfis.

Epiftola B. Bernardi de cura rei familiaris, cui fubjiciuntur verfus quidam Maximiani ad propofitum Epiftolæ præcedentis.

Ejufdem doctrina amico fuo.

Ejufdem fermo pulcherrimus. In principio Abbatiæ Settimi Florentinæ Diœcef.

VI. Membr. Francifci Barbari Veneti ad infignem Laurent. de Medicis Florentinum, Dere uxoria, miffus in nuptiis ejufdem Laurent. cum Zincha liber.

Liber Laur. ac Joann. Petri Fr. de Medicis.

VII. Membr. Ægidii Romani Ord. Fratrum Eremitarum S. Auguftini ad Philippum pri-

mogenitum illustrissimi Philippi Regis Francorum partes III. (prævia tabula) de regimine Principum.

VIII. Pap. Liber de regimine Principum. editus a Fr. Ægidio Romano Ord. Fr. Eremitarum S. Augustini ad Philippum.

IX. Membr. Liber de regimine Principum editus a Fratre Ægidio Romano Ord. Eremitarum.

X. Pap. Liber de regimine Principum ejusdem Fr. Ægidii ut supra.

XI. Membr. Colucii Pierii Salutati de nobilitate legum & Medicinæ, ad Benardum Physicum de Florentia Tractatus an. D. 1399.

Brevis Tractatus in quo habetur divisio virtutum naturalium, alia manu.

XII. Membr. Colucii Pierii Cancell. Flor. ad Magistr. Antonium de Aquila studentem in artibus Patavii tractatus de Tyranno.

Ejusdem tractatus quod Medici eloquentiæ studeant, & de verecundia an sit virtus, aut vitium ad Magist. Antonium de Baruffaldis Physicum Faventinum cujus Epistola ad Collucceium legitur in principio.

Ejusdem insigni viro Magistro Antonio de Scarperia Physico tractatus ex Epistola ad Lucilium: primæ cujus tantum initium legitur & aliquid fortasse diversum ejusdem authoris desideratur: quinternio enim mala manu sublatus apparet.

Leonardi Aretini ad Cosmam Medicem Virum Clarissimum de re familiari: opusculum ex Aristotele Græco traductum: finis deest. & scriptus varia manu est.

XIII. Membr. Boëtius de Consolatione.

XIV. Membr. Liber Boëtii de consolatione cum gloss. interlin. quibusdam, sine principio.

XV. Membr. Boëtius de Consolatione, sine titulo.

XVI. Membr. Liber Boëtii Manlii Torquati Anytii Severini de consolatione ad instruendam patientiam in adversis, & humilitatem in prosperis. & ad divinæ cognitionis appetitum, & amorem æternæ felicitatis. & summi boni cum gloss. interlin.

In princ. Francisci Sassetti Thomæ fil. Civis Flor.

In fine Mathæus SS.

XVII. Membr. Boëtius de consolatione Philosophiæ varia manu script. finis desideratur.

XVIII. Membr. Liber Boëtii Anicii Manlii de consolatione cum gloss. quibusdam interl.

XIX. Pap. Glossæ Clementinarum cum quibusdam aliis allegationibus occurrentibus nota dignæ collectæ per D. N. Siculum Nomacensem abbatem dignissimum: nunc autem Episcopum Panorm. Finis desideratur.

XX. Membr. Anitii Manlii Severini Boëtii Torquati ex-consulis ordinarii, Patricii liber de Philosophiæ consolatione cum schol. & gloss. interlin. & prologo alia manu, qui incipit: *consolationes tuæ*, &c. Script. a Bartholomeo F. Francisci Albertuccii de Monte Politiano, &c. annn 1419. ut in principio legitur.

XXI. Membr. ant. Liber Anitii Manlii Sev. Boëtii ex-consulis ord. Patricii de consolatione Philosophiæ cum schol. & gloss. interlin. eadem manu, sed minutiore charactere cum prologo, cui præfixus est hic titulus: Quintus Fabius consul fecit hunc prologum. Unus Boëtius iste..... discipulus Boëtii, quem sequuntur genera metrorum in librum Boëtii a Domino Lupo in lucem perducta, & verba Joannis Scoti in Boëtium.

XXII. Membr. antiq. Boëtii Manlii Severini Anicii, Viri clarissimi, illustris, ex consulari ordine, atque Patritii Torquati, de consolatione Philosophiæ cum scholiis quibusdam & glossis interlin. varia manu exaratis.

XXIII. Membr. Francisci Barbari de re uxoria ad Laur. Medicem, sine titulo.

In fine: IX. Kal. Jun. Florentiæ Joannes Aretinus feliciter absolvit XVI°. post 1400. anno Salvatoris.

XXIV. Membr. Anitii Manlii Torquati Boëtii Severini, ex-consulis ordinarii, Patritii liber de Scolarium disciplina, in fine:

Qui dedit expleri Angelo det gaudia cœli.

XXV. Pap. Il libro di Boezio de chonsolatione recbato in volghare per grazia di Messer Grazia da Siena, a richiesta di Nicholo di Gino, negli anni 1343. del mese di giungno in Vignione chopiato per prete Pavolo di Johanni Rectore di Santo Lorenzo a Monte Rappoli anni Domini MCCCC. XV. adì IX. d'Ottobre.

Il libro dell'Arte fatto, e conposto d'Accienniuo o Andrea Cennini d'Accholle di vald°. arvcrenza d'Iddio, e della Vergine Maria, e di Santo Eustachio, e di Santo Francieschο, e di Sangiovanni Batista, e di Santo Antonio da Padova: e gieneralmente di tutti e Santi & Sante d'Iddio, e a riverenza di Giotto di Taddeo e d'Angnolo Maestro di Ciennino e * caultolita e bene, e guadagnio di chi alla detta arte vorra pervenire.

In fine: Finito, &c. 1437. a dì 31. di Luglio. Ex stincharum, &c. e diviso in V. parti. Mancano le rubriche dal cap. CXL. al fine: ha bisogno d'essere cartolato per esser trasposto non si sa dove vadi, posto dal 37. a 40. alia manu.

Il Salustio Jugurtino alia manu: cap. 64. manca il fine.

Frammento de trionfi del Petrarca.

Varii Chantari cioe:

D'Amadio otto chantari.

Di Piramo, e di Tisbe.

Del Merchatante. Di Lancellotto o (come nel fine) della struzzione della Tavolaritonda.

L'acerba vita di Ceceo da Ascoli, manca il principio, il fine, e alcune festine nel mezzo.

I primi quattro libri di Virgilio tradotti in prosa da incerto autore con alcune annotazioni al margine, e glosse interlineari: manca il fine del 4°.

Ms. Membr. d'altra mano.

XXVI. Membr. Liber sextus Decretalium Domini Bonifacii Papæ Octavi, cum commentario ad marginem forte Joan. Andr. & scholiis quibusdam alia manu.

Scriptura quædam manu Jul. Cesarini, de mundi hujus instabilitate, & tolerantia in adversis.

PLUTEUS LXXIX.

Scriptores.

I. Membr. orn. Liber Aristot. de moribus ad Nicomachum: quem Joannes Argyropylus Byzantinus gratia magnifici Cosmæ Medicis Civis Flor. traduxit.

Leonardi Aretini Isagogicon moralis disciplinæ ad Galeottum Ricasolanum.

Aristotelis Oeconomicorum, sive de re familiari Leon. Aret. interprete.

Liber Francisci Sassetti.

II. Impr. pap. Opus Aristotelis de moribus ad Nicomachum a Joanne Argyropylo Byzantio caussa clarissimi Viri Cosmæ Medicis Florentini patris patriæ traductum, Impressus Florentiæ per Nicolaum. Liber Presb. Laurentii Sylvestri Prioris S. Laur. Flor.

III. Pap. Liber Aristotelis de moribus ad Nicomachum, quem Joan. Argyropylus Byzantius gratia Magnifici Cosmæ Medicis Flor. traduxit. Scriptus manu Presb. Laurentii Silvestri Prioris S. Laurentii Flor. cum glossis quibusdam in margine.

In fine: Ejusdem summarium in lib. Aristotelis.

IV. Membr. Aristotelis Ethicorum liber per Johan. Argyropylum e Græco in Latinum traductus ad Magnificum Virum Cosmam Medicem.

V. Membr. Aristotelis Ethicorum libri X. Leonardo Aretino interprete ad Sanctissimum ac Beatissimum Dominum Martinum Papam V.

VI. Membr. Aristotelis Ethicorum libri X. Leon. Aret. interprete ad Martinum V.

Liber Petri de Medicis.

VII. Membr. nitid. Aristotelis Ethicorum libri X. Leonardo Aretino interprete, manu Joannis Aretini pro Cosma de Medicis exarati.

Hic non legitur Epistola nuncupatoria ad Martinum V.

Liber Petri de Medicis Cosmæ filii.

VIII. Membr. Aristotelis Ethicorum libri X. Leon. Aret. interprete ad Martinum V.

X. Membr. Aristotelis Ethica Leon. Aret. interprete, fine titulo.

X. Membr. Aristotelis Ethicorum libri X. Leonardo Aretino interprete ad Martinum V. Pont. Max. in fine: Finit bonis avibus anno Domini 1427. mense Septembri die XV. hora nona. . . . . .

Liber Poggii Secret. Apostolici.

XI. Pap. Aristotelis Oeconomicorum libri II. Leonardo interprete ad Cosmam Medicem.

Ejusdem Ethicorum libri X. Leon. Aret. interprete ad Martinum V. P. M.

Ejusdem Politicorum libri VIII. Leonardo Aretino interprete ad Eugenium IV. Pontificem.

XII. Membr. Aristotelis Ethicorum libri X. fine titulo, Leonardo Aretino interprete, cum adnotationibus quibusdam ad marginem alia manu, fine præfatione. In fine: Joannes Aretinus absolvit Venetiis IV. Kal. Septembris.

XIII. Membr. Aristotelis Peripatetici Ethicorum libri X. Leonardo Aretino interprete, fine titulo.

Liber Laur. ac Joh. Petri Franc. de Medicis.

XIV. Membr. Aristotelis Ethicorum libri X. cum commento Eustratii & aliis adnotationibus marginalibus varia manu.

XV. Membr. Aristotelis Politicorum libri VIII. Leon. Aret. interprete.

XVI. Membr. Aristotelis Politicorum libri VIII. & Oeconomicorum libri II. Leonardo Aretino interprete anno 1428.

XVII. Membr. Aristotelis politicorum libri VIII. Leonardo Aretino interprete.

In fine: Anno MCCCCLXXI. mense Februarii die Lunæ hora paulo ante vigesimam.

Liber Franc. Sassetti Thomæ fil.

XVIII. Membr. Aristotelis Politicorum libri VIII. Leonardo Aretino interprete.

XIX. Membr. Aristotelis Politicorum libri VIII. per Leonardum Aretinum in Latinum traducti.

XX. Membr. Aristotelis Politicorum libri VIII. ex Græco in Latinum traducti per Leonardum Aretinum.

XXI. Membr. Aristotelis Oeconomicorum, sive de re familiari libri III. Leonardo Aretino interprete ad Cosmum Medicem cum explanatione ipsius Leonardi in secundum librum.

Leonardi Aretini Isagogicum moralis disciplinæ ad Galeottum Riccasolanum.

Aristotelis Ethica ex Arabico in Latinum versa apud urbem Toletanam in capella SS. Trinitatis anno MCCXL. forte ab H. A. cujus summarium librorum moralium ad Nicomachum: unde inscribitur liber (alia manu) Nicbolomachie, quem transtulit Hermannus Alemannus ex Arabico in Latinum.

XXII. Membr. nitid. Aristotelis Oeconomicorum, sive de re familiari libri II. Leon. Aretino interprete ad Cosmam Medicem, quos sequitur explanatio in secundum librum.

Liber Petri de Medicis Cosmæ filii.

XXIII. Membr. Aristotelis Oeconomicorum libri II. Leon. Aretino interprete ad Cosmam Medicem quos sequitur commentarius ejusdem in II. libros. Franc. Thomæ de Vio Cajetani sacræ Theologiæ Professoris Magistri Generalis Ord. Præd. Tractatus de Monte pietatis ad Sanctissimum D. N. Leonem Medicem X. P. M. alia manu.

XXIV. Membr. Aristotelis Oeconomicorum Leon. Aret. interprete cum commentariis ut supra.

XXV. Membr. Aristotelis Ethicorum libri X. secundum traditionem D. Leonardi Aretini ad Martinum V. Pont. Max. quibus præmittitur ejusdem Leonardi Aretini Isagogicon moralis disciplinæ ad Galeottum Ricasolanum, & in fine Epistola ejusdem ad Ugonem Medicorum Principem super nova Ethicorum translatione.

XXVI. Membr. Aristotelis magna Moralia, & Moralia ad Eudemum a Gregorio Tiphernio translata ad Nicolaum V. Pont. Max.

Theophrasti Metaphysica, (seu post naturalia) a Gregorio Tiphernio è Græco in Latinum translata ad Nicolaum V. Pont. Max.

De piscibus, & de natura ignis quædam.

XXVII.

XXVII. Membr. antiq. Liber Aristotelis de Secretis Secretorum, sive de regimine Regum, vel principum, vel dominorum, de Arabico in Latinum translatus a . . . . . ad Dominum suum Guidonem de Valencia civitatis Tropolis gloriosum Pontificem.

Liber Antonii Flaminii.

XXVIII. Membr. antiq. Auli-Gellii noctium Atticarum libri XX. Scripti anno 1446. die quinto Januarii.

XXIX. Membr. Ethica Nicomachica Aristoteli Stageritæ exposita, sine titulo, cum prolegomenis. In fine legitur: opus Fr. Alberti super Ethicam: in prologo citatur Plotinus.

Scriptus eadem manu ac illa quæ ex Arabico versa est supra n°. XXI.

XXX. Impr. pap. Conradi Gesneri Medici Tigurini histnriæ Animalium lib. primus, de quadrupedibus viviparis, ad Consules, & Senatores, Reip. Tigurinæ. In fine: Castigationes hujus libri, & Henrici Stephani versus trimetri Græci in Gesnerum. Impress. Tiguri anno MDLI.

XXXI. Impress. pap. Conradi Gesneri, &c. Historiæ animalium liber III. qui est de avium natura ad illustrem, & generosum virum D. Joan. Jacobum Fuggerum Kircbolbergæ, & Wessehorni Dominum, &c. cui subjicitur, historiæ animalium libri II. qui est de quadrupedibus oviparis ad clarissimum Virum D. Valentinum Gravium Decimarium, & Senatorem Fribergensem.

Johannes Bohemus impressit Francofurti MDLXXXV.

XXXII. Impr. pap. Conradi Gesneri historiæ animalium liber IV. qui est de piscium, & aquatilium animantium natura ad invictissimum Principem Divum Imperatorem Ferdinandum semper Augustum. Omnes libri cum iconibus animalium ad vivum expressis, & indicibus copiosis variarum linguarum.

PLUTEUS LXXX.

Scriptores Græci.

I. Pap. Paraphrasis institutionum Juris Domini Justiniani Imperatoris facta a Theophilo antecessore Græce.

II. Membr. cod. insign. & egreg. Ecloga secundum synopsim legum, ac constitutionum principalium.

Sequitur interpretatio Græce vocum latinarum, quæ in bis libris occurrunt.

Sequitur pars libri quarti Institutionum Juris juxta versionem Theophili a titulo quinto usque ad finem.

Tetrabiblos institutorum Theophili Antecessoris: in libro IV. finis quarti tituli, & tituli sequentes, videlicet V. & VI. finis septimi, & initium octavi suo loco desiderantur.

Desinit in titulo XI. libri IV. Index qui initio totius libri præmittitur est index Tetrabibli.

III. Ms. pap. Paraphrasis Ethicorum Nicomachiorum Aristot.

In fine libri sexti adscriptum est librum factum fuisse sumtibus piissimi, & Christo amici Imperatoris nostri Joasaph. Monachi Cantacuzeni anno 6872. Christi 1364. mens. Martii 24. indict. 5. A septimo libro usque ad finem, alia manu descriptus apparet.

IV. Pap. cod. Justiniani Imperatoris constitutiones novellæ, quarum prima de heredibus & Falcidia, ultima de relevationibus vectigalium, deest finis. Summarium legum, quod est in principio codicis, acephalum est.

V. Pap. Plutarchi opuscula moralia LXXVII. quorum primum de virtute & vitio, ultimum sympoṡiacæ quæstiones, desunt in fine nonnulla.

VI. Pap. Prochiros, seu liber manualis legum, titulis tredecim comprehensus.

Novella Pii Imperatoris Domini Alexii Comneni de nuptialibus contractibus.

Curopalatæ Domini Nicolai, & magni Drungarii Vigiliæ admonitu solutio missa ad eumdem ab Imperatore Alexio Comneno.

Michaëlis Ataliotæ Judicis liber manualis legum.

Præfatio quædam sine nomine in compendium Basilicorum.

Compendium titulorum quinquaginta, qui expositi sunt a Symbatio Protospathario, cui præmittitur constitutio Constantini, Basilii, & Leonis.

Alphabetum Romanum, sive dictiones Latinæ, quæ continentur in hoc compendio cum Græca interpretatione.

Constitutio de alienatione possessionum, & Protimesi cognatorum & sociorum: cui adjiciuntur duæ novellæ piissimi Imperatoris Domini Leonis.

Institutiones Justinianæ in Græcum versæ a Theophilo Antecessore. Adjecta sunt quædam legalia, sine titulo.

Compendium Basilicæ Auct. incerto. . . .

Sapientissimi Michaëlis Pselli, & Hypertimi synopsis legum versibus Iambis & Politicis ad Dominum Michaëlem Ducam jussu Patris ipsius, & Imperatoris.

Excerpta de particularibus actionibus.

Excerpra e praxibus magni Domini Eustathii Romæ. Hic singulis fere legibus subscribuntur nonnullæ, Magistri, atque Patritii . . . . atque quidem veteres interpretationes: citantur judices, necnon legum Doctores Srephanus, Joannes Locrerus, Phorysas, Thylacas, Protosparharius Romæus Sclerus, Saronites Drungarius, & alii titulis septuaginta-quinque comprehensi. Codex iste, ut in principio adnotatur a quibusdam appellatur πεῖρα: ab aliis Διδασκαλία.

VII. Membr. nit. Platonis de Republica, sive de Justo, Parmenides, sive de Ideis.

Liber Francisci Philelphi.

VIII. Membr. cod. insig. & bon. Ecloga, & synopsis Basilicorum LX. librorum cum allegationibus juxta alphabetum unico titulo de Fide propter reverentiam præposito.

Scholia quædam variis adscribuntur locis. Præmittuntur Novellæ, prima Leonis de universa legislatione ab ipso libris LX. tractata, atque collecta; secunda Constantini Porphyrogennetæ de intestato morientibus sine filiis, &c. & index accuratissimus hujus compendii.

Novellæ aliquot, videlicet Domini Romani Imperatoris Senioris I. Domini Constantini

Porphyrogennetæ VII. Romani Senioris de jure Protimiſeos I. Nicephori II. Romani Junioris II. Joannis II. quibuſdam harum novellarum appoſita ſunt nomina eorum qui illas dictarunt.

De temporalibus intervallis a momento uſque ad centum annos.

Fragmentum quoddam legale inſcriptum de differentia lectionum: ultima pagina nova manu ſuppleta eſt.

IX. Membr. cod. opt. & inſig. Procli Lycii Philoſophi Platonici Diadochi in lib. Platonis de Republica. Præmittitur index capitum hujus commentarii, & quidem literis majuſculis: cum ſcholiis quibuſdam nonnullis in locis.

Liber Harmonii Athenienſis.

X. Pap. Compendium Baſilicorum incipiens in litera Δ & deſinens in Ω.

Novellæ Romani, Conſtantini, Nicephori, aliorumque poſteriorum Imperatorum: finis deſideratur.

XI. Membr. cod. inſig. Tractatus Juridicus de Nuptiis, & de Dote, ſive pars Baſilicorum cum ſcholiis Græcorum. Codex hic principio caret, & fine: Incipit in titulo ſecundo de Arthis ſponſalitiis.

XII. Pap. Primus tomus Eclogarum, ſive X. librorum, & LX. Baſilicôn, unde colligitur Eclogarum, ſive expoſitionum Baſilei tomos fuiſſe ſex.

Xenophontis Rhetoris Hipparchicus Hiero. De re equeſtri.

XIII. Membr. Lacedæmon. Reſp. Apomnemoneumata, Oeconomicus, Convivium, & de venatione.

Initio Athenienſium Reſp. ejuſdem, & de redditibus ſuppleta ſunt in papyro alia manu. In fine multa deſunt, ad librum de venatione.

Excerpta e VI. libro Polybii de varietate Rerum pubb. & de re militari ejuſdem.

Catonis carmina Parænetica in Græcum converſa a Maximo Planude.

Proverbia quædam, quæ ad finem hanc habent ſubſcriptionem. Plutarchi parœmiæ, quibus Alexandrini utebantur. Alia proverbia, ſine titulo Collectoris.

XIV. Pap. Xenophontis inſtitutio Cyri.

XV. Membr. Porphyrii Philoſophi de abſtinentia animalium.

Ejuſdem de facultatibus, ſeu occaſionibus ad intelligibilia propoſitiones XXVIII.

XVI. Pap. Liber legum mirabilis juxta alphab. differt a Synopſi Baſilicorum.

XVII. Pap. Platonis de legibus, & alii dialogi morales. Adjectæ ſunt definitiones Platonicæ, & Platonis Epiſtolæ.

XVIII. Pap. Inſtitutionum Juſtiniani verſarum a Theophilo libri poſteriores tres: incipit in titulo de rebus incorporalibus.

Codex præ antiquitate fœde lacerus.

XIX. Membr. Platonis libri de Republica, & Timæus.

Syneſii Cyrenæi de regno.

Ejuſdem de providentia ſermones II.

Ejuſdem Dio, vel de ſui ipſius vita.

Ejuſdem de inſomniis.

Ejuſdem de Calvitie.

Ejuſdem de dono ad Pæonium.

XX. Pap. Tabula accurata juxta alphabetum, ſive Synopſis LX. librorum Juris, ſeu Baſilicorum, deeſt finis; deſiderantur enim literæ Ψ & Ω.

XXI. Papyro. Plutarchi opuſcula moralia XXXIX. quorum primum, quod neque vivi poſſit ſuaviter ſecundum Epicurum, ultimum de fato.

XXII. Pap. Plutarchi Chæronenſis ſermones XXXI. quorum primus de exilio, ultimus de primo frigido.

Subjiciuntur inſcriptiones quædam Latinæ, & Græcæ, partim in Piceno, partim in Græcia & alibi repertæ.

Conſolatio Plutarchi ad uxorem, alia manu; finis deſideratur.

Liber Franciſci Philelphi.

XXIII. Pap. Theophraſti charactères.

De ſolis & lunæ ſignificationibus, & eorum univerſalibus apoteleſmatis.

XXIV. Pap. M. T. Ciceronis ſomnium Scipionis expoſitum a Macrobio Ambroſio, in Græcam vero linguam converſum a ſapientiſſimo Maximo Planude.

Philoſophi, & eruditiſſimi viri Domini Georgii Gemiſti, de iis, in quibus Ariſtoteles diſſert a Platone, & quod meliora Platonis. Ejuſdem in magica oracula, quæ & Chaldaica vocantur, carmina a quibuſdam.

Ejuſdem ſermo de virtutibus.

M. T. Ciceronis de artificioſa memoria e Latino in Græcum verſi.

Anonymi oratio ad Græcum quemdam Imperatorem de bello, quod ille confecerat cum Italis Peloponneſi Regulis.

XXV. Pap. Plutarchi de educandis pueris libellus.

XXVI. Pap. Cato Romanus in Græcam linguam converſus a Maximo Planude cum gloſſ. interlin.

Ariſtophanis Comœdiæ tres, videlicet Plutus, Nebulæ, Ranæ cum argumento ad ſingulas, & ſcholiis quibuſdam ad marginem & gloſſ. interlin. Initio legitur Poëtæ vita.

XXVII. Pap. M. T. Ciceronis Cato, ſive de ſenectute ad Atticum verſus a Theodoro.

Præmittitur Platonis Hipparchus, ſive de lucri cupiditate, alia manu.

XXVIII. Pap. Plutarchi opuſcula moralia XVII. primum de virtute & vitio, ultimum utrum animæ an corporis ſit cupiditas & ægritudo.

XXIX. Pap. Plutarchi tomus alter, ſive opuſcula moralia XVII. primum de garrulitate, ultimum præcepta de ſanitate tuenda: ſcriptus eſt hic codex eadem manu ac proxime præcedens.

XXX. Pap. Plutarchi de cauſſis naturalibus. De placitis Philoſophorum. De Fato. Epitome de animæ generatione in Timæo. De Muſica. De Homero, (alia manu).

PLUTEUS LXXXI.

SCRIPTORES GRÆCI.

I. Mſ. Pap Ariſtotelis opera, videlicet: Moralium Nicomachorum libri X.

Meteorologicorum, ſive de iis, quæ fiunt in ſublimi lib. IV.

De cœlo cum ſcholiis quibuſdam IV.

De partibus animalium IV.

De inceſſu animalium I.
De anima III.
De ſenſu & ſenſibilibus I.
De memoria, & de eo quod eſt meminiſſe.
De ſomno & vigilia, & divinatione per ſomnium I.
De motu animalium I.
De ortu animalium IV.
De brevitate & longitudine vitæ I.
De ſeneſtute & juventute, vitaque & morte, & de reſpiratione I.
De prima Philoſophia, ſive poſtnaturalia XIII.
Moralia. Meteorolog. De cœlo, & prima Philoſophia, ſcripta ſunt manu Joannis cujuſdam cognomento Panareti, ut colligitur ex adnotatione in fine libri de cœlo.
II. In pap. Dionis orationes LXXX. quarum primæ de regno, ultima de libertate: prope finem quæ deerant nova manu ſuppleta.
III. Membr. Euſtratii ſcholæ, ſive enarratio in Ariſtotelis Ethicorum Nicomach: nonum & decimum.
Script. manu Lectoris cujuſdam Cretenſis.
IV. Pap. Ariſtotelis moralium Eudemiorum V. & aliorum moralium III.
V. Membr. Ejuſdem de Republ. VIII.
De re familiari II.
VI. In pap. Cod. Ang. Polit. Ejuſdem politicorum, ſive de Rep. VIII.
Abſolutus manu Joan. Theſſali Scutariotæ in urbe Florentia, die 3. Octob. an. a Chriſti ortu 1494.
VII. Pap. Ejuſdem ethica Nicomachea cum ſchol. & gloſſ. interlin. libris X.
Ex emendatione F. Zenobii Acciajolii Ord. Præd. in Congr. S. Marci Florentiæ abſoluta, die 22. April. 1504.
Scriptus eſt hic codex in Abbatia ſuperſanctæ Deiparæ Crypto-ferratæ a Joanne Roſo, menſ. Aug. 31. 1476.
VIII. Pap. Ejuſdem ethicorum Nicomacheorum cum adnotationibus quibuſdam Lat. lib. X.
Tractatus quidam Rhetoricus, ſeu præcepta componendi varia genera orationum.
IX. Pap. Ariſtotelis ethicorum Nicomach. lib. X.
Theodori Gazæ Theſſalonicenſis de ſpontaneo & invito.
X. In pap. Ariſtotelis ethicorum Nicomach. libri X.
XI. Membr. Ariſtotelis Nicomacheorum moral. libri X.
Magnorum moralium libri II.
XII. Membr. Ariſtotelis moralium magnorum libri II.
Moralium eudemiorum libri V.
Moralium aliorum libri III.
Script. manu Joan. Roſi.
XIII. Membr. Fr. Philelphi. Ariſtotelis magna moralia libris II. hos ſcripſit Philelpho Demetrius Sgutopulus Mediolani a C. O. anno 1444. prima Julii.
Demetrii Phaleræi de elocutione I. & hunc ſcripſit eidem Philelpho Demetrius idem.
XIV. Membr. Aſpaſii Philoſophi commentarius in Ariſtotelis ethica ad Nicomachum.
XV. Membr. Ariſtotelis Eudemiorum IIX.
Horapollinis Niloi Hieroglyphica, quæ edidit ipſe lingua Ægyptiaca, convertit autem Philippus in Græcam.
XVI. Membr. Ariſtotelis ethic. Nicomach. libri X.
XVII. Membr. Ariſtotelis ethic. Nicomach, libri X.
XVIII. Pap. Ariſtotelis ethic. Nicomach. libri X.
Magna moralia.
De partibus animalium, omnia cum ſchol. & gloſſ. interlin.
XIX. Mſ. in pap. Harmonii Athen. qui poſtea dictus Murad. Rbim. ex dono Theod. Gazæ.
Manuale legum quod Hexabiblos dicitur collectum a Domino Conſtantino Armenopulo Judice Theſſalonic.
Epitome divinorum & ſacrorum Canon. ab eodem Auguſti Nomophylace, & Judice Theſſalonic. Domino Conſtantino Armenopulo. Adjectum eſt in fine juramentum, quod jurant Judæi.
XX. In membr. cod. Fr. Philelphi. Ariſtotelis moralia ad Eudemum lib. V.
Horapollinis Niloi Hieroglyphica, quæ ipſe Ægyptia lingua edidit, convertit autem in Græcam Philippus, libri II.
Platonis definitionum liber I.
XXI. Membr. Ariſtot. politicorum, ſeu de Rep. lib. VIII.
Oeconomicorum, ſeu de re familiari II.
XXII. Membr. a Geſnero citatur. Epicteti Philoſophi enchiridion lib. I.
Simplicii enarratio in Epicteti enchiridion.
Scriptus eſt hic codex Romæ, manu Joannis Plurula Cretenſis, an. a Chriſti ortu 1513. menſ. Novembr. XXXI.
XXIII. Pap. Anicii Manlii Severini Boëtii ex Conſularis Patricii de conſolatione Philoſophiæ libri V. quos e Latina in Græcam linguam vertit valde honorabilis inter Monachos Maximus Planudes, cum ejuſdem præfatione.
Catonis Romani ſententiæ Parænecticæ lib. IV. quos vertit e Latina in Græcam linguam Maximus Monachus Planudes.

PLUTEUS LXXXII.

SCRIPTORES.

I. Mſ. membr. Vita Plotini, & ejus libri LIV. a Marſilio Ficino traducti, & expoſiti ad magnanimum Laurentium Medicem Patriæ ſervatorem, & a Philippo Valorio honeſtioribus veſtibus decorati qui tenui ac nimis Philoſophica induti Bibliothecam Regiam ingreſſuri erant. Legitur Epiſtola ejuſdem Philippi in principio.
II. Membr. Secundus tomus qui habet libros poſteriores XXVII.
In fine: Ego Lucas Marſilii Ficini Amanuenſis exſcripſi hoc opus, & finem impoſui in agro Caregio, die XII. Novembr. 1490. & ejuſdem Marſilii Epiſtola ad magnanimum Petrum Medicem.
III. Impr. membr. ornat. Plotini libri LIV. cum commentario Marſilii Ficini Florentiæ ad magnanimum Laurentium Medicem patriæ ſervatorem, cujus magnifico ſumtu ex Archetypo Antonius Miſcominus Florentiæ,

anno 1492. nonis Maii. In fine Epistola ut supra.

VI. Membr. Synesius de somniis translatus a Marsilio Ficino Florent. ad Petrum virum clarissimum.

Ex Michaële Psello de dæmonibus interpres Marsilius Ficinus ad Petrum Medicem virum clarissimum.

Jamblicus Marsilio Ficino interprete ad Reverendissimum Dominum Joh. Medicem S. R. E. Cardinalem.

Excerpta Marsilli Ficini ex Græcis populi commentariis in Alcibiadem Platonis primum ad eumdem Cardinal.

Proculi opusculum de sacrificio interprete Marsilio Ficino Florentino.

Porphyrius de occasionibus, sive caussis ad intelligibilia nos ducentibus interprete Marf. Ficino.

Prisciani Lydi interpretatio in Theophrastum de sensu, Phantasia & intellectu traducta, & capitulatim exposita a Marsil. Ficino Flor. ad Philippum Valorium virum nobilem, atque magnanimum.

Horum authorum collectio dicata est ab eodem Marsilio ad magnanimum Laurentium Medicem patriæ servatorem.

VII. Membr. Platonis opera omnia duobus tomis comprehensa Marsilio Ficino interprete ad Laurentium Medicem. Primus tomus habet dialogos, quorum primus Hipparchus, ultimus Phædrus cum vita Platonis, & aliis Prolegomenis traductoris in principio. Secundus continet Platonis libros XXX. eodem interprete ad eumdem, mox Apologia Socratis, ultimo Epistolæ. cum argumentis omnia.

IX. Impref. membr. Marsilii Ficini Flor. ad Nicolaum Valorem prudentem optimumque Civem commentaria in Parmenidem, in Sophistam, in Timæum, in Phædrum & in Philebum, quibus adnectitur Platonis de mutatione Reipublicæ per numerum fatalem in octavum de Republica.

In fine: Epistola Ficini Paulo Orlandino in Angelorum Æde Monacho comphilosopho suo, cum tabula erratorum in fine.

Ultimi quaterniones transpositi sunt. Florentiæ per Laurent. Franciscum de Venetiis, anno D. N. J. C. MCCCCLXXXVI.

X. Membr. Theophrasti de historia plantarum libri X. in ultimo principium tantum legitur, & ejusdem de causis plantarum libri VI.

Theodoro Græco Thessalonic. interprete ad Nicolaum V.

XI. Pap. Nicolai Tignosii Fulgenatis commentum in libros Aristot. de anima ad Laurent. Medicem virum præstantissimum.

XII. Impref. pap. Summa naturalium acta & compilata per reverendum artium, & Theologiæ Doctorem Magistrum Paulum de Venetiis Ord. Fr. Eremitarum S. Augustini transsumta ex proprio originali, manu propria præfati Magistri confecto Venetiis: impressionem habuit, &c. anno a Natali Christi M. CCCC. LXXVI.

XIII. Impref. pap. Expositio præclarissimi atque eximii artium, ac medicinæ Doctoris Petri de Ebano Patavini in librum problematum Aristotel. Ab Joanne Herbosa Alamanno, anno MCCCCLXXXII.

Liber Flaminii.

XIV. Pap. Nicolai, credo Fulginatis, opusculum de Ideis ad virum præstantissimum Laurentium Medicem.

XV. Membr. Platonis Gorgias & Phædon interprete (forte Leon Aretino).

Demosthenis orationes contra Philippum III.

Ejusdem oratio de pace servanda, oratio pro Diopythe & Æschinis contra Ctesiph. & Demosthenis pro Ctesiph. & Æschinis Epistola ad Athenienses Leon. Aretino interprete ad Nicolaum Medicem præviis argumentis orationum.

Liber generosi & literatissimi viri Petri Cos. de Medicis transcriptus Florentiæ MCCCCLVII.

XVI. Membr. Plinii secundi Novocomensis naturalis historiæ libri XXXII. duobus tomis, primus habet libros XVI. cum brevi vita & brevi argumento, & figura antiqua in principio, ubi legitur exaratum: Petrus de Slagosia me fecit.

XVII. Membr. antiq. Secundus tomus incipit a XVII°. libro quamvis adnotetur IIXX.

XVIII. Membr. Plinii II. Veronensis, alibi Novocomensis, oratoris clarissimi naturalis historia ad Titum Imperator. & ad Titum Vespasianum filium Imper. lib. XXXVII. quotum index & argumentum operis habentur in princip.

In fine titulus hujus operis legitur Græce φιλιγγονις cujus fortasse erat codex: deinde in fine operis:

Liber Petri de Med. Cos. filii.

XIX. Membr. Plinii Veronensis, (in fine Novocomensis) historiæ naturalis ad Titum Augustum Imperatorem lib. XXXVII. quorum index & argumentum operis in principio.

XX. Impref. pap. C. Plinii secundi naturalis historiæ libri XXXVI. ad Vespasianum: dititur est in fine fere integro ultimo capite. Romæ MCCCCLXXIII. die Veneris VII. Maii.

XXI. Membr. Tractatus editus ab Oliverio Senense de Deo, & rerum naturalium principiis, & summa beatitudine.

In fine legitur: Oliverius Senensis artium, & Medicinæ doctor dignissimo Domino Equiti J. V. Consulto præclarissimo Domino Dominico de Martellis Tractatum hunc tradidit, in quo determinatur de Deo, &c.

PLUTEUS LXXXIII.

SCRIPTORES.

I. Msc. pap. Alberti Magni opera quædam, videlicet:

De caussis proprietatum elementorum.
De natura loci.
De motibus animalium.
De principiis motus successivi.
De sensu & sensato.
De memoria & reminiscentia.
De intellectu & intelligibili.
De juventute & senectute.
De natura & origine animæ.
De nutrimento & nutrito.
De somno & vigilia.
De virtutibus interioribus cognoscitivis.
De motu cordis.
De spiritu & respiratione.

De

De lapidibos & merallis, mineralibus, mediis mineralibus, &c. libri V. In fine legitur: Explicit liber quintus mineralium Alberti Magni per me Cornelium filium Joannis Veriaets de Brugs in profesto.

Sequuntur fortassis ejusdem tractat. IV. liber Mag. Anton. Benivenii.

II. Membr. Liber moralium de regimine Dominorum, qui alio nomine dicitur secretus secretorum editus ab Aristot. ad Alexandrum Regem translatus ex Arabico in Latinum ad Guidonem de Valentia Civitatis Tripolitanæ Pontificem gloriosissimum, per Philippum quendam.

Chronica Richibaldi de Ferraria Canonici Ravennatis Majoris Ecclesiæ, desumta ex libro quodam obsoletissimo, cujus paginæ putruerant, inscripto, Chronica B. Hieronymi ex Eusebio a nativitate Abraham usque ad tempora Honorii Imperatoris, quem librum cum invenisset in Archivio illius Ecclesiæ transcripsit, & ordinavit in meliorem formam & addidit usque ad tempora Henrici Augusti illius, qui Brixiæ potitus est.

III. Pap. M. Tullii Cicer. opera quædam, videlicet:

De natura Deorum.
De Divinatione.
De finibus.
Quæstiones Tusculanæ.

In fine libri de divinatione legitur: explicit 15. Julii 1596.

Servii commentarius in Virgil. Eneid. alia manu.

IV. Membr. M. T. Cic. opera quædam, videlicet:

De natura Deorum.
De Divinatione & de Fato.

V. Impref. pap. M. Tull. Cicer. in dialogum de natura Deorum & de Divinatione. In fine legitur M. Taciti Cicero.

VI. Membr. M. T. C. opera quædam, videlicet, de natura Deorum.

De Divinatione & de Fato: manu Joann. Aretini pro Bernardo Portinario.

VII. Membr. Marci Tull. Cicer. clarissimi Oratoris opera quædam, videlicet:

De natura Deorum.
De Fato.
De Divinatione.
De Legibus.

Pars libelli de Philosophia & Academicis quæstionibus.

Liber Petri de Med. Cosmi filii.

VIII. Impref. IX. Pap. Marsilii Ficini Theologia Platonica de animorum immortalitate libri XVII. ad Laurentium Medicem, Impr. Florentiæ anno MCCCCLXXXII.

X. Membr. Marsilii Ficini Florentini Argumentum in Platonicam Theologiam, & quinque claves sapientiæ Platonicæ & quæstiones quinque de mente & de raptu Pauli in tertium cœlum dialogus inter Paulum & Marsilium (ad Laurentium Medicem Patriæ Servatorem): & quid sit lumen in corpore mundi, in Anima, in Angelo, in Deo.

Lucas Fabiani de Ficinis Notar. Florentinus, veloci calamo exaravit VII. Septembr. MCCCCLXXXXI. Florentiæ.

XII. Membr. Marsilii Ficini Flor. argumentum in Theologiam Platonicam ad Laur. Med.

XII. Pap. S. Joann. Chrysostomi Homilia de proditione Judæ interprete Laurentio Lippio Collensi ad Magn. Virum Laur. Medicem.

XIII. XIV. Impressi in membr. Mercurii Trismegisti liber de potestate, & sapientia Dei Marsilio Ficino Florentino interprete ad Cosmum Medicem P. P.

XV. Pap. Platonis opera quædam Marsilio Ficino interprete, videlicet, Hipparchus de lucri cupiditate.

De Philosophia. Theages de Sapientia. Memnon de virtute. Alcibiades primus de natura hominis. Alcibiades secundus de voto. Minos de lege. Euthyphron de Sanctitate. Parmenides de uno rerum omnium principio. Philebus de summo hominis bono. Hippias major de pulchro. Lysis de amicitia. Theætetus de scientia. Ion de furore poëtico. Sophista de ente. Civilis de regno. Pythagoras contra Sophistas. Euthydemus, sive litigiosus. Hippias minor de Mendacio. Charmides de temperantia. Laches de fortitudine. Clitophon exhortatorius. Cratylus de recta nominum ratione. Gorgias de Rhetorica. De Legibus & Epistolæ. Præmittitur vita Platonis per Marsilium composita, & prolegomen. Impref. Flor. per Laurentium Venetum.

XVI. Pap. Platonis opera quædam Marsilio Ficino interprete, videlicet:

Convivium de amore, prævio commentario in idem.
Phædrus de pulcro.
Apologia Socratis.
Crito, vel de eo quod agendum.
Phædon de anima.
Menexenus.
De Republica libri.
Timæus de generatione mundi, quem præit compendium Marsilii opera elaboratum.
Critias. De legibus. Epistolæ. Impr. Florentiæ per eundem Laur. Venetum.

XVII. Pap. Platonis opera eadem quæ numero præcedenti præter de legibus & epistolas, interprete Ficino.

XVIII. Membr. Georgii Benigni Salviati artium & sacræ Theologiæ Prof. Archiep. Nazar. in librum VII. quæstionum a Magnifico Laurentio Medices propositarum, olim amissum, nuper inventum ad Leonem X. Pont. Max.

Subjicitur ejusdem proœmium in Dialecticam novam ad Joannem Sedis Apostol. Protonot. & Petrum Med. Laurentii filios.

Mss. pap. Sequuntur Epistolæ variorum, videlicet, Laurentii Medices, Bessarionis Card. Sabini, Francisci Card. Senensis & Sebastiani Salvini.

XIX. Membr. Joannis Francisci Pici Mirandulæ Domini, Concordiæque Comitis de amore divino ad Leonem X. M. libri. IV.

XX. Impr. pap. Joannis Marbres Cathalani Magistri in artibus Tholosæ & Canonici Dertusensis. Quæstiones super octo libros Physicorum Aristotelis. Impr. Paduæ 1475.

Liber Presbyteri Laurentii Canon. S. Laur. Flor.

XXI. Impr. pap. Joannis de Sanduno quæstiones super tres libros Aristot. de anima. Imp. Venet. anno MCCCCLXXIII.

XXII. Membr. Leonardi Nogarolli opus

de immortalitate animæ ad Magnificum & mirabilis ingenii virum Laurentium de Medicis.

XXIII. Mixt. Commentarius, in Metaphysicam Aristotelis sine titulo.

Subjicitur Fragmentum alterius commentarii in Metaphysicam. Incipit *Quoniam autem sciendi*, &c.

XXIV. Membr. Commentarius in Aristotelem de Animalibus, sine nomine.

XXV. Membr. nitid. Expositio in eam Timæi Platonici partem, quam Cicero sibi transtulit ad Hermolaum Barbarum.

Expositio in librum Ciceronis de Fato ad Jacobum Trivultium.

Georgii Vallæ Placentini commentarius in Ciceronis Topica ad Bernardum Salvaticum Patritium Genuens. commentarius in Ciceronem de officiis ad Reverendissimum Præsulem.

Desunt tituli ad singulos commentarios, sive aureis, sive rubeis majoribus characteribus formandi & finis videtur non apparere.

XXVI. Pap. Quæstiones Physicæ cum prologo.

De sponsalibus.

De summa Trinitate & fide Catholica.

In fine legitur, explicit sententia Fr. Ægidii super primum librum sententiarum.

Sententia Fr. Thomæ super primum librum sentent. de Sacramentis: primum caput quid importet nomen Sacramenti; ultimum quod legitur, an pueri teneantur ad jejunium.

Hic codex scriptus est characteribus Græcis, qui difficile leguntur. Alter scriptus eadem manu reperitur Pluteo .... numero....

XXVII. Membr. Aristotelis liber de caussis.

Anonymi opusculum, cui titulus, ars fidei Catholicæ Clementi Papæ nuncupatum libris V. quorum primus de una omni caussa, id est, uno Deo eodemque trino. Secundus de mundi, & Angeli, & hominis creatione & arbitrii libertate. Tertius de Filio Dei Incarnato. Quartus de Sacramentis. Quintus de Resurrectione. Authoris intentio est Infideles ridicula Mahometis doctrina seductos humanis rationibus impugnare, cum sacra sophismis eludant.

Aristotelis Metaphysicorum liber primus.

Commentarius de ente & substantia, sine titulo.

XXVIII. Pap. Collectio Philosophica, sine titulo: primo agit de motu, de potentiis animæ.

PLUTEUS LXXXIV.

Scriptores.

I. Membr. Aristotelis opera quædam, videlicet:

Physicorum libri VIII.
Methaphysicorum libri XII.
De anima libri II.
De cœlo & mundo lib. IV.
Ethicorum libri X.

Interprete Joanne Argyropylo Byzantio Philosopho ad Petrum Med. Virum præstantissimum; Metaphysicorum, & de anima & Ethica ad Cosm. Medicem. De cœlo, &c. ad Joannem Panonum Archiep. Strigoniensem.

Prima pagina habet icones Cosmi P. P. Petri Med. & interpretis elegantissimas.

Initio libri legitur Hexastichon libri alloquentis Leonem X. P. M. ex quo patet hunc librum ab Arcimboldo Leoni P. M. dono oblatum fuisse, in fine G. Hispanus.

II. Pap. Aristotelis de generatione & interitu libri duo a Flaminio Nobilo in Latinam linguam conversi & accurata verborum explanatione illustrati.

Ejusdem Nobilii in eosdem libros quæstiones singulis capitibus appositæ ad Cosmum Medicem Florentinorum & Senensium Ducem, ac Franciscum ejus filium Principem.

III. Membr. Aristotelis opera quædam, videlicet, Metaph. lib. XIV. Physic. VIII.

De cœlo & mundo IV.
De Gener. & Corrupt. II.
De Anima III.
De sensu & sensato I.
De memoria & reminiscentia.
De somno & vigilia.
De longitudine & brevitate vitæ I.
De morte & vita I.
De bona fortuna I.
De lineis I.
De inundatione Nili I.
De motu animalium I.
De caussis & proprietatibus elementorum I.
De coloribus I.
De caussis I.
De mundo I.
Epistola ad Alexandrum.
Vita Aristotelis.
Meteora IV.
De plantis I.
De differentia spiritus & animæ, de physynomia interprete Anonymo.

IV. Membr. Aristot. opera quædam, videlicet:

Physicorum libri VIII.
De cœlo & mundo IV.
De generatione & corruptione II.
Meteor. IV.
De Nilo I.
De proprietatibus elementor. I.
De anima III. cum scholiis quibusdam.

Libri de anima nova manu suppleti. Interpres anonymus, ut supra.

V. Impres. pap. Aristotelis, de historia animalium libri V. Theodoro Græco Thessalonicensi interprete ad Xistum Quartum Maximum.

Imprimendos curavit Ludovicus Podocathatus Cyprius Venet. anno Domini 1476. in principio ΑΛΕΞΙΟΣ.

VI. Impr. membr. Antonii Taumbettæ Urbinatis Episcopi, necnon Theologi ac Metaphysici acutissimi, quæstio profunda de efficientia primi principii ad mentem Aristotelis adjecta subtili quæstione: Numquid adultus non baptizatus salvari possit secundum Scoti doctrinam optime discussa ad Leon. X. Pont. Max. ac gloriosissimum.

Impr. anno reconciliatæ Nativitatis 1513.

VII. Membr. Aristotelis Physicorum libri (sine titulo) VIII. interprete Joann. Argyropylo ad Magnif. & Clarissimum Virum Cosmum Medicem.

VIII. Membr. Idem cum titulis auro pictis.

IX. Membr. Aristotelis de animalibus li-

bri X. De partibus animalium IV. & de generatione eorum V.

Georgio Trapezuntio Interprete ad Sanctissimum Patrem Papam Nicolaum V. cum adnotationibus quibusdam in margine.

X. Membr. Aristotel. Physicor. libri VIII.
Cœli & mundi IV.
Meteorotum IV.
De Scientia III.
De gener. & corruptione I.
De sensu & sensato I.
De memoria & reminiscentia I.
De somno & vigilia.
De morte & vita.
De caussis & de plantis cum schol. & gloss. B interlinearibus. Interpres anonymus ut supra.

XI. Membr. Arist. de Gener. & corruptione libri II. ab Andronico Callisto Byzantin caussa Laurentii Medicis in Latinam linguam traducti.

XII. Membr. Arist. de longitudine & brevitate vitæ. De morte & vita & de bona fortuna, interprete annnymo cum gloss. interl. & scholiis quibusdam.

Boëtii opuscula quædam, videlicet, de Hebdomadibus ad Joannem Diaconum, de unitate & uno. De duabus naturis & una persona Jesu Christi contra Nestorium & Eutychem.

Liber de esse & essentia sine nomine.
Liber de motu cordis Thomæ de Aquino.
Fragmentum anonymi de motu.
Aristot. varia, videlicet, Physionomia, de Bona fortuna.

Tractatus anonymi de rebus ex quibus componitur corpus coeleste.

Aristot. de anima & de gener. & corruptione cum schol. & gloss. quibusdam interlin.

XII. XIII. Msc. in membr. Aristot. de anima libri (interprete Joann. Argyropylo) III. ad magnificum, clarissimumque virum Cosmam Medicem.

XV. Membr. ant. Fr. Alex. de Alexandro Ord. D Min. expositio super V. lib. Metaph. Aristotelis.

XVI. Membr. Alexandri Aphrodisiei Problematum sectiones VII. e Græcn in Latinum a Georgio Valla Placentino jampridem rogatu præceptoris sui Joannis Marliani Mathematici longe præstantissimi translati, & nunc demum cum imprimendum datur ab eodem propter varias occupationes cursim, & uno, ut aiunt, oculo recogniti.

Breves clarorum virorum inter se contentiones a Plutarcho collectæ, Guarino Veronense interprete ad Jacobum Lavagnolum.

Interpretatio Prisciani Lydi in Theophrastum de sensu, Marsilio Ficino interprete E ad Philippum Valorium, a quo dicata fuit Serenissimo Pannoniæ Regi Matthiæ semper invicto.

XVII. Membr. antiq. Alexandri ...... expositio Meteorologicorum Aristot. translata de Græco in Latinum apud Nicæam urbem Græciæ anno Christi 768. in fine legitur: anno Domini ducentesimo LX. (*sic*) in vigilia Marci Evangelistæ explicit.

Sequitur alia manu Bulla Nicolai Papæ.

Liber sextus de naturalibus, sive liber de anima, divisus in partes quinque, & unaquæque pars in capita Avicennæ Philos. Arabis A translatus ab Avenderuch Israëlita Philosopho, jussu Reverendissimi Toletanæ sedis Archiepiscopi, & Hispaniarum Primatis, & conversus in Latinum a Domino Archidiaconeo, (melius Archidiacono) ejusdem Archiepiscopi.

Epistola Dedicatoria, in fine legitur, & tabula: in fine quartæ partis legitur: Et hic est finis ejus quod transtulit Annhavet ex capitulis illius libri, ad hunc locum hujus libri de anima. Appellatur etiam collectio naturalium.

XVIII. Membr. Alberti Magni de animalibus libri XXVI. in fine XIX. legitur: Et hic terminatur totus liber Aristotelis de Animalibus. Libros vero sex sequentes edidit Albertus: deinde sequuntur libri VII. alia manu. In fine:

Vinum vinum & adhuc bonum vinum vel caligas.

XIX. Membr. Libri V. de mineralibus editi a Fr. Alberto Theutonico Ord. Prædicator.

XX. Pap. Alberti Magni contradictio adversus eos, qui dicunt post separationem animæ a corpore non remanere ex omnibus animabus nisi intellectum unum, & animam unam.

Thomæ Aquinatis de esse, & essentia.

C XXI. Membr. antiq. Quæstiones super octo libros Physicorum Magni Alberti de Saxonia scriptæ per Fratrem Johannem de Austria anno ...... LXXXXI. Paduæ.

XXII. Pap. Bernardi Portinarii Philosophi, ac Medici disputationes II. de dæmonibus ad Leonem X. Pont. Max.

XXIII. Pap. Francisci Catanei Diacetii Paraphrasis in libros 4. de Cœlo, & mundo ad Leonem X. Pont. Max.

XXIV. Membr. orn. Chalcidii interpretatio & commentum in Timæum Platonis.

Apuleii Madaurensis opera quædam, videlicet:

De Deo Socratis. Trismegistus.

De habitudine, doctrinaque, & nativitate Platonis Philosophi, liber secundus & tertius Metamorphoseon, de Asino aureo libri XI.

Alcividi de immortalitate animæ libri V.

S. Thomæ de Aquino, Episcopo super Boëtium de Trinitate, & expositio super eumdem de Hebdomadibus.

XXV. Pap. Gasparis Contareni de elementis, eorumque mixtionibus, opus vere divinum ad Matthæum Dandulum.

Liber Benedicti Varchii.

XXVI. Impref. pap. Laertii Diogenis de vitis, dogmatibus, & apophthegmatibus eorum, qui in Philosophia claruerunt, libri X.

Thoma Aldobrandino interprete cum adnotationibus ejusdem in fine: dicati Philippo Hispaniarum Principi Serenissimo ac Petro Cardin. Aldobrandino.

Impr. Romæ anno MDXCIV. Græce & Latine.

XXVII. Membr. Georgii Metulæ Alexandrini in librum Galeotti de homine censura ad Laurentium & Julian. Medicem.

XXVIII. Membr. Galeotti Martii Narniens. tractatus de Homine ad Archiepiscopum Strigoniensem.

PLUTEUS LXXXV.

Scriptores Græci.

I. Pap. Liber in folio majori qui inscribitur Oceanus sequentia complectens, videlicet:

Io quinque voces Porphyrii tractatum acephalum.

Magentini in quinque voces Porphyrii.

Philoponi enarratio in quinque voces.

Tractatum io quinque voces exceptum ab ote David Deo amabilissimi Philosophi: in fine adjectæ sunt tabulæ Philosophicæ divisionum.

Enarrationem decem Categoriarum Philosophiæ ab ore David Deo amabilissimi Philosophi.

Magentini in X. Categorias.

Simplicii in X. Categorias.

Antonii Hermeæ commentarium in librum Aristot. Perihermenias.

Magentini in librum Aristotelis Peribermen. cum figuris, & tabulis propositionum ad finem.

Pselli Paraphrasis in lib. Perihermenias.

Magentini in Aristot. Analyticam.

Joannis Grammatici Alexandrini in priora Analytica scholia, & adnotationes e congressibus Ammonii Hermeæ.

Paraphrasim in Aristot. Analytica non apposito nomine authoris, forte Philoponi.

Philoponi enarrationem in Apodicticen.

Alexandri in Dialecticam, sive in Topica Aristotelis.

Adnotationes in sophisticos elenchos, forte ejusdem Alexandri. Eustratii Nicææ in Ethica.

Sequuntur alia manu tractatus in primum, & secundum Ethicorum Aristotelis, forte ejusdem Eustratii.

Aspasii Philosophi commentarius in IV. Ethicorum Aristot. videntur in fine paucula verba deesse.

Ephesii scholia in V. Ethicorum Aristot. ad Nicomachum.

Domini Eustratii Nicææ scbolia VI. Ethicorum Aristotelis ad Niconiachum Imperatrici cuidam ioscripta.

Aspasii VII. Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum non ab initio, sed a medio; ab illis videlicet verbis ὅτι μὲν οὖν ἀκρατὴς καὶ ἐγκρατὴς ἐστι μόνον περὶ ἅπερ ἀκολασία, καὶ σωφροσύνη in VII. VIII. IX.

Scholia in X. Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum alia manu exarara, sine titulo, forte ejusdem Aspasii.

Philoponi in libros de anima.

Olympiodori Philosophi Alexandrini in Meteorologica Aristotelis scholia.

Joannis Grammatici sive scholiastici Alexandrini in Meteorologica Aristotelis enarrationum libri III.

Joannis Grammatici Alexandrini scholicæ adnotationes e consabulationibus Ammonii Hermeæ, appositis nonnullis de suo in libros Aristot. de ortu, & interitu.

Simplicii Magni Magistri in lib. Aristot. de Physico auditu.

Joannis Philoponi supplementum in reliquum Physici auditus.

Michaëlis Ephesii in IV. libros Aristot. de partibus animalium. In ejusdem de Animalium incessu, & in ejusdem ea, quæ vocantur Parva naturalia, & de animalium motu.

Ejusdem in librum Aristot. de odoratu, & aliis sensibus: deest finis.

Alexandri Aphrodisiei commentarius in Metaphysica Aristotelis.

II. Membr. Simplicii commentarius in Arist. libros de Physico auditu, desideratur finis, non enim II. librum excedit.

III. Membr. Theophrasti plantarum historia libris IX. & pars libri decimi, quem scriptor totum minime descripsit, adeoque tres paginas puras reliquit.

Ejusdem de caussis plantarum libri VI.

Aristot. de plantis libri II.

IV. Membr. Sapientissimi magni Logothetæ Domioi Theodori Metochitæ exegematicon, sive liber continens expositionem librorum Aristotel. quadraginta, eorum videlicet qui tractant de rebus Physicis.

V. Membr. Simplicii Philosophi commentatio in V. & VI. Physicorum Aristotelis.

VI. Membr. Platonis dialogi XXXI. quorum primus Euthyphron, ultimus de Republica, sive de Justo, cujus tantum initium vetusta manu scriptum, cætera nova manu suppleta.

VII. Membr. Platonis dialogi XX. quorum primus Gorgias, ultimus Minos, scripti anno 6929. indictione 14. Christi 1421.

VIII. Membr. Procli Platonici Diadochi in Parmenidem Platon. libri VII. septimi pars postrema, nova manu suppleta est.

Ejusdem in Alcibiadem primum; postrema, & major pars recentiori manu descripta sunt, & desunt aliqua.

Excerpta ex Proclo Diadocho in Parmenidem.

Liber hic descriptus est Romæ sumtibus Laurentii Medices, manu Joannis Presbyteri Rhosi Cretensis, anno a Christi Nativitate 1489.

IX. Membr. cod. insig. Platonis opera omnia quibus præmittuntur hæc, videlicet:

Pythagoræ Samii aurea carmina.

Alcinoi sermo, sive compendium de doctrina Platonis.

Theonis Smyrnæi Platonici, de iis quæ in re Mathematica utilia sunt ad lectionem Platonis.

Vita Platonis a Diogene Laërtio conscripta.

Albini introductio in librum Platonis.

Sequuntur Platonis dialogi, quorum primus Euthyphron, ultimus Epinomis.

Inseritur ante Timæi Locri liber de anima mundi & de natura.

Adjecta sunt quædam scholia in eumdem Timæum, & Plutarchi epitome de generatione animæ in Timæo.

Sequuntur Platonis Epistolæ XIII.

Adjecta sunt opera sequentia:

Aristidis contra Platonem ad Capitonem oratio tertia.

Pericles, Cimo, Miltiades, Themistocles. Apologia communis IV. orationum adversus Platonem, prima & secunda cui adjicienda erat tertia, quæ primo loco scripta est, vel incuria scriptoris, vel quod ibi aliquot chartæ vacarent. Legatio Ulyssis ad Achillem: omnes

nes cum singulis argumentis ad sua loca.

Libanii responsio Achillis ad Ulyssem deprecantem, ut iram deponeret.

Xenophontis Rhetoris Oeconomicus & convivium.

X. Pap. Philonis Judæi opera omnia quibus principium & finis bona ex parte recentiori manu suppleta.

Ad calcem libri rejectæ quædam paginæ, quas recentior ille Mediceæ Biblioth. librorum interpolator hic reposuit in uno exemplari inventas in libro, quod Deus sit immutabilis, ea credens esse Philonis. Hujus fragmenti initium.

XII. Pap. Sexti Empirici Philosophi Sceptici B Pyrrhoniarum Hypothefeon libri III.

Ejusdem adversus dogmaticos libri X.

Sciptus est liber hic a Thoma Prodromite anno 6973. indictione XIII. 8. Octobr.

XIII. In pap. Platonis dialogi, videlicet Gorgias, Cratylus, Euthyphron, Apologia Socratis, Crito, Phædrus, Alcibiades primus, Alcibiades secundus & Lysis.

XIII. Pap. Themistii paraphrasis in Aristot. libros de Physico auditu.

XIV. Pap. Themistii paraphrasis ut supra, scripta mense Augusti XXV. indictione V.

Platonis Timæus, & quædam e libris Platonis de Republica. Convivium cujus pars C alia manu suppleta.

Alcibiades secundus, Hipparchus, Amatores & Meno.

Liber Harmonii Atheniensis.

XV. In pap. Plotini Enneades VI. quibus præmittitur ejusdem Plotini vita, & de ordinatione librorum ipsius per Porphyrium.

Maximi Tyrii Sophistæ dissertationes VIII.

Quod omne argumentum conveniat Philosopho.

An Diis simulacra statuenda.

An recte fecerit Socrates se non defendendo.

Qui melius de Deo opinati sunt Poetæ an Philosophi. D

Quid sit scientia.

Utri difficiliores morbi corporis an animæ.

De Genio Socratis dissertationes.

Ludovicus Beccatellus Bononiensis Archiepiscopus Ragusinus, & Præpositus Pratensis Mediceæ Bibliothecæ dicavit anno 1569.

XVI. Pap. Themistii Paraphrasis in Aristot. libros de anima, descripta manu Philippi Primicerii in Insula Creta utilitatis suæ, & eorum qui in hunc librum incident, gratia.

XVII. Pap. Themistii paraphr. in libros Aristot. de anima.

XVIII. Memb. Themistii paraphrasis (quæ in fine divinus liber nuncupatur) in lib. Aristot. E de Physico auditu.

XIX. Pap. Sexti Empirici Sceptica, seu adversus dogmaticos libri X. quibus præmittuntur Pyrrhoniarum Hypotyposeon lib. III. recentiori manu de integro suppleti.

Fragmentum de bono & malo, honesto & turpi, justo & injusto Dorica lingua: dubitatur an hoc Sexti sit, scriptum est recentiori manu. Neque placet Amanuensis conjectura, qui Sexto adjudicare videtur, quod ejus operibus subjiciatur Philipp. Labbe, pag. 119. ubi de præd. opusculo, quod anonymum ponit.

XX. Membr. Sapientissimi Domini Sopho- A niæ, seu Sophonii paraphrasis in Aristot. de anima.

XXI. Pap. Simplicii commentarius in libros Aristot. de anima, sine principio & fine.

XXII. Membr. Theophrasti de caussis plantarum libri VI.

Aristotelis de plantis lib. II.

Theophrasti de historia plantarum lib. X.

XXIII. Pap. Sexti Empirici Pyrrhoniarum Hypotyposeon libri III. & ejusdem adversus dogmaticos liber imperfectus: desinit in disputatione adversus Rhetoricos.

XXIV. Membr. Ejusdem Pyrrhoniarum Hypotyposeon libri III.

Ejusdem adversus dogmaticos libri X.

Moralia quædam fragmenta Dorica lingua, de quibus dubitatur, an sint Sexti, eadem quæ supra n°. 19.

XXV. Membr. orn. Syriani Philoxeni de iis, quæ dubitantur, & solutione opus habent in secundo libro Metaph. Aristot.

Descriptus est anno 1492. Florentiæ sumtibus Petri Medices.

XXVI. Impress. pap. Theophrasti plantarum historiæ libri X.

Ejusdem de caussis plantarum libri VI.

Aristot. problematum sectiones XXXVIII.

Ejusdem Mechanica.

Alexandri Aphrodisiensis Problematum libri II.

XXVII. Pap. Simplicii commentarius in secundum, tertium & quartum Aristot. de cœlo, scriptus est manu varia.

PLUTEUS LXXXVI.

SCRIPTORES GRÆCI.

I. Membr. Olympiodori Philosophi Alexandrini in Meteorologica Aristotelis commentarius cum textu ipsius Aristot.

Meletii Monachi Medici & Philosophi compendium de natura hominis e Sanctis Patribus, & scriptoribus externis concinnatum.

Dialectica quædam, quorum primum caput de Hypotheticis: ultimum qualia sint dialectica Problemata.

Liber de anima e Pachymere, qui septimus hic inscribitur.

Liber in Metaphysica, qui hic decimus inscribitur.

II. Pap. Georgii Diaconi Protecdici, & Dicæophylacis Pachymeræ compendium Philosophiæ ex mente Aristotelis.

III. Pap. Jamblichi Chalcidensis Cœles Syriæ de secta Pythagorica libri IV. e novem quorum primus de Pythagorica vita, secundus de communi scienria Mathematica, tertius exhortatio ad Philosophiam, quartus de introductione Nicomachi in Arithmeticam. Posteriorum quinque tituli supersunt hi videlicet:

De Arithmetica scientia in Physicis liber V.

De Arithmetica scientia in moralibus liber VI.

De Arithmetica scientia in Diis liber VII.

De Geometria Pythagoreorum liber VIII.

De Musica Pythagoreorum liber IX.

Sequitur tabula quædam Musica. Problemata quædam Arithmetica curiosa.

Marini Neapolitani Proclus, sive de felicitate, seu vita Procli.

Aristotelis de mirabilibus auditionibus præter tres primas paginas, totus nova manu suppletus liber I.

Theophrasti characteres (ad Polyclem XV.)

Æschyli Persæ cum schol. & glos. interlinearibus.

IV. Membr. Hermeæ Platonici Philosophi commentarius in Phædrum cum textu ipsius Platonis cum prooemiis duobus libri III.

Codex descriptus Florentiæ impensis Laurentii Medicis Viri magnanimi, manu Joh. Presbyteri Rhosi genere Cretensis, anno a Christo nato 1490. mens. Aug. 28.

V. Membr. Damascii Philosophi dubitationes, & responsiones de primis principiis ex mente Pythagoreorum, & Orphei & Platonis.

VI. Membr. Adamantionis (qui & Nemesius) Episcopi Emesseni de natura hominis, tractatus in capita divisus.

Præmittitur fragmentum quoddam de hæresibus.

Synodicum in epitome, sive compendium Conciliorum omnium orthodoxorum & hæreticorum a Concilio Apostolorum usque ad octavam Oecumenicam magnam, & sanctam revera Synodum.

Hujus Synodici XXXIII. caput inscribitur B. Patricii e sermone qui inscribitur Oceanus: hoc caput subdividitur in capita CLVI.

Epistola Synodica S. P. N. Sophronii Archiepiscopi Hierosolymitani in qua contra omnem hæresim disputatur.

XXXVI. caput inscribitur S. P. N. Anastasii Patriarchæ Theopoleos de fide Orthodoxa e sacris literis.

Trecentorum decem, & octo Beatissimorum Patrum qui Nicææ convenerunt Epistola ad Christi Ecclesiam SS. Alexandriæ novem capitibus comprehensa.

Joan. Presbyteri Damasceni de sanctis jejuniis adDomnum. ....

Excerpta de jejunio Quadragesimæ, videlicet:

S. Hieromartyris Ignatii ex Epistola ad Philippenses constitutio Sanctorum Apostolorum circa jejunium Quadragesimæ.

S. Basilii e sermone adversus ebrios.

S. Joannis Chrysostomi e sermone de jejunio.

S. Anastasii Patriarchæ Constantinopolitani ex Epistola circulari.

S. Epiphanii Cypri e sermone in Monachos.

Joannis Episc. Arbeniensis.

S. Anastasii Patriarchæ Theopoleos, sive Antiochiæ Syriæ.

S. Petri Patriarchæ Hierosolymitani demonstratio quod hæretici insanientes omnes octo dicant hebdomadas SS. jejuniorum, sive variorum Hæreticorum authoritates circa hoc argumentum.

Excerpta e sacris literis, & Sanctis PP. de prædeterminatione, & præscientia Dei.

Quod omnia quæ sunt in nobis, a Deo sunt præter peccatum, auctoritates e divinis literis excerptæ n°. XLIII. deest finis.

VII. Membr. end. ant. & insig. Æliani de proprietate animalium libri XVII.

Eunapii Sardiani vitæ Philosophorum, & Sophistarum.

VIII. Pap. Æliani de proprietate, seu natura animalium capita CCXXV.

Agapeti Diaconi parænetica ad Justinianum Imperatorem, quarum Acrostichis hæc τῷ θειοτάτῳ, καὶ εὐσεβεστάτῳ Βασιλεῖ Ἰουστινιανῷ Ἀγάπητος ὁ ἐλάχιστος διάκονος.

Libanii Sophistæ Epistolæ CCCXII.

S. Isidori Pelusiotæ Epistolæ CCCXII.

Synesii Cyrenæi Episcopi Ptolemaïdos Epistolæ CLVI. cum scholiis quibusdam ad marginem, & gloss. interlin.

Parœmiæ, seu proverbia juxta alphab. cui additæ sunt Parœmiæ ex Platone.

Gregorii Patriarchæ Epistolæ LXIII. quarum ad Neocæsaritam.

Apophthegmata sapientum apud Græcos, quorum primum Thaletis, quem Atheniensem vocat, ultimum Timonis.

Bruti Epistolæ LXXI.

Epistolæ variæ Philosophorum aliorumque n°. LV. quarum prima Hermagoræ ad Sosipatrum.

Procli Philosophi Platonici elementa Theologica capitibus CCXI.

Sapientissimi Isaaci Argyri methodus solarium & lunarium cyclorum, & ad inveniendum Pascha & Carnisprivium, & de jejunio SS. Apostolorum, & correctione tabulæ Paschalis cum emendatione ejusdem tabulæ facta a Nicephoro Gregora Philosopho, cui adnectitur Tractatus ejusdem de inveniendis radicibus quadratis.

Nomophylacis Joannis Diaconi Eugenici in imaginem Magni Chrysostomi Iambica quædam vulgaria cum epitaphio Palæologinæ, cujus tantum titulus legitur, & initium, & tetrastico Iambico in Panagiarium.

Nomophylacis præfatio in Æthiopica Heliodori.

Excerpta Theologica de Spiritu Sancto e variis patribus complectentia sententias cum Græcorum, tum Latinorum, seu Francorum, in quibus quædam Photii capita contra Latinos.

Sententiæ excerptæ e variis, ac præsertim ab Isocratis oratione ad Demonicum, & Apophthegmata VII. Sapientum & aliorum clarorum virorum.

Quædam de Alexandro Macedone excerpta, præsertim e Plutarchi libro de fortuna Alexandri, & quædam excerpta Philosophicarum quæstionum, in quibus contra hæresim Peripatet. quod mundus sit ingenitus & quædam de natura animalium, &c. & e quæstionibus in vetus Testamentum.

Diogenis Cynici Epistolæ XVII. præpostero ordine, interjectis duabus paginis, in quibus quædam e canonibus de honestate Clericorum, & de metris & pedibus.

Præmittuntur quædam Geographica, Astronomica & Moralia.

IX. Membr. Michaëlis Ephesii in libros de partibus animalium.

De incessu animalium & de eorumdem generatione scholia, seu scholæ, ut ipse appellat.

Eutechnii Sophistæ paraphrasis in Nicandri Theriaca. Dioscoridis de antipharmacis.

Euthecnii Sophistæ paraphrasis ad Protagoram in Antipharmaca, seu Alexipharmaca Nicandri.

Hippocratis Aphorismi cum scholiis Theophili Philosophi Protospatharii.

X. Pap. Asclepii in priores sex libros Arist. Metaphysic. ex ore Ammonii Hermeæ.

XI. Pap. Asclepii in priores sex libros Arist. Metaphysicor. ex ore Ammonii Hermeæ manu Antonii Exarchi anno 1564. descript. ab exemplari hominis cujusdam Cretensis.

XII. Misc. membr. ant. S. Gregorii Nysseni Physiologia, sive de natura hominis ad Fr. Servum Dei Petrum Episcopum.

S. Basilii adversus Eunomium libri III. quorum secundus de Filio, tertius de Spiritu Sancto.

Ejusdem ad Amphilochium Episcop. Iconii B Lycaoniæ de Spiritu Sancto capita XXX.

Ejusdem de hominis generatione sermones II.

Præmittitur Homiliæ cujusdam fragmentum, cujus initium vix legitur, desinit autem in hæc verba: τοῖς δόγμασι τῆς ἀληθείας ὁ ἐυσεβής.

XIII. Membr. S. Gregorii Episcopi Nyssæ ad Fr. Servum Dei Petrum Episcopum Physiologia capitibus XXX.

Ejusdem de anima sermo habitus cum propria sorore.

Ejusdem de Catechesi, seu liber Catecheticus.

Ejusdem Epistolæ quatuor prima ad Adelphium, Scholasticum, ultima ad Amphilochium. C

S. Maximi Apologia pro S. Gregorio Nysseno, de eo quod dixerit in suis sermonibus ultimam animarum fore apocatastasim.

Demosthenis Epitaphius, seu sermo funebris.

Præmittuntur fragmenta quædam Sanctorum Thalassii Abbatis, Marci, Maximi e tertia centuria de charitate & e septima oratione commentatiorum Magni Basilii in Esaiam Prophetam. Liber Scipionis Carteromachi.

XIV. Pap. Varia Geomantica sub titulo Laxeuterii Pythagorici, sive Rhabolii sic Persice nominati: in fine adjectæ sunt quæ inscribuntur brevia Judicia. D

Judicia Calendarum secundum dies hebdomadæ sub titulo Esdræ Prophetæ.

De Zodiaco circulo & de XII. domibus: VII. Zonis: figura terræ, tonitribus, circulis creaturarum, renovatione mundi, signorum qualitatibus & de cœlo: interjecti sunt quidam versus politici, in quibus mentio fit Andreæ Philelphi: Finis desideratur.

XV. Pap. Nicephori Monachi & Presbyteri Monasterii Critoris, seu Creatoris, epitome Isagogica de caussis Physicis & Meteoris capita (recenti manu suppl. ult. caput) XXIII.

Michaëlis Pselli capita CXXI. de rebus naturalibus, Theologicis, Meteorologicis ad Imperatorem D. Michaëlem. E

Liber descriptus a Papa, seu Presbyt. Nicolao Sillario Callipolitano mense Martio die Sabbati hora sexta ann. 6855.

Ejusdem manu præmittitur supra scripto libello Tractatulus contra Latinos, qui in azymis sacrificant, & quam ob rem dixit Jesus Discipulis suis: Hoc est Corpus meum.

Dubitationes quædam, & solutiones in quinque, voces Porphyrii manu ejusdem Presbyteri.

A Joannis Hydruntini discipuli Nicolai Hydruntini solutio quarumdam quæstionum Logicarum manu ejusdem Presbyteri.

XVI. Pap. Divina & sacra ars Philosophorum, sive liber Fusoriæ, Metallicæ & Chalcurgicæ artis divinæ Alchymiæ: primum caput excerptum est e libris Cleopatræ de mensuris & ponderibus. Secundum complectitur interpretationem signorum sacræ artis de auri materia. Authores e quibus consarcinatum hoc opus, hi fere sunt:

Democritus in Physicis & mysticis.

Synesius Philosophus ad Dioscorum in lib. Democriti.

Stephanus Alexandrinus Philosophus Oecumenicus.

Comarius Philosophus Pontifex ad Cleopatram.

Zozimus Panopolites.

Christianus.

Pelagius Philosophus.

Joannes Pontifex Abassinus.

Zozimus Theban in mysticis.

Isis propheta ad filium.

Democriti liber ad Leucippum.

Liber verus Sophiæ Ægypti & divinorum Hebræorum.

Agathodæmon in oraculum Orphei.

Hermes & Agathodæmon in ænigmate.

Salmana celeberrimus Arabs. Cosmas Hieromachus.

Joannes Damascenus.

Rainaldus de Villa-nova.

Heliodorus Philosophus ad Theodosium Imperatorem de mystica Philosophorum arte versibus Politicis.

Theophrastus Philosoph. de divina & sacra arte.

Anonymus de lapide Philosophorum versibus Iambis politicis.

Archelaüs Philosophus de divina & sacra arte versibus Iambis politicis.

In fine deest tractatus beati & sapientissimi ad sanctissimum Patriarcham ..... de Chrysopoeia, seu arte faciendi auri, ut ex indice hujus libri præfixo colligitur.

XVII. Membr. Laxeuterius Pythagoricus, sive Rhabolius Sic dictus Persice. Liber Geomanticus reliquis duobus, qui in hac Bibliotheca asservantur haud paulo copiosior manu Michaëlis Apostolæ Byzantini perscriptus, ut ipse ait in fine libri: desunt nonnulla.

XVIII. Membr. Vettii Valentis (qui hic dicitur Aëtius Alens) Antiocheni e libro primo Anthologiarum de natura planetarum, atque signorum. Liber descriptus Venetiis a Joanne Presbytero Rhoso Cretensi anno 1441. mens. Maii die vigesima septima.

XIX. Pap. Divisio in capita librorum de Physico auditu optima & maxime admirabilis cujus ope & Philosophi sapientia ostenditur qui sua sic ordinavit, & industria eorum, qui tum diviserunt, tum interpretati sunt, & videtur ad facilem inspectionem accommodata.

Aristotelis de Physico auditu cum scholiis quibusdam in principio.

Ejusdem artis Rhetoricæ libri III.

Ejusdem Rhethorica ad Alexandrum.

Ejusdem de virtutibus.

Ejusdem magnorum moralium libri II.

S. Thomæ Aquinatis in libros Aristot. de anima interpretatio in Græcum sermonem versa a Georgio Scholario, qui Patriarcha fuit postea Constantinopolitanus.

XX. Pap. Synopsis de natura & constructione hominis, opus collectum e SS. PP. & externis Philosophis, (ad marginem alia manu appositum est *Meletii*) sed non habet idem principium ut supra numero primo.

Theophili & Stephani de Febrium differentia ad marginem alia manu adjectum est ex Hippocrate & Galeno.

In calce fragmentum quoddam inscriptum Synopsis accuratissima de urinis ex arte medica Persarum.

XXI. Membr. Oppiani carmina de piscibus & venatione.

XXII. Pap. Georgii Pachymeræ sapientissimi Diaconi Protecdici & Dicæophylacis in Aristotelis Logica, Physica universa, Metaphysica, Ethica ad Nicomachum, & de coloribus, de individuis lineis & de mechanicis, Summa, sive compendium cum Procemio, indice capitum & versibus heroïcis in laudem libri.

In fine sunt versus Iambici sepulchrales in Pachymeren Manuelis Philæ.

In prima pagina hujus codicis est divisio locorum dialecticorum juxta divisionem Boëtii in Græcam linguam conversa & vita Aristot. alia manu cum fragmento quodam logico.

XXIII. Membr. Nicephori Gregoræ Philosophi in librum Synesii de insomniis enarratio descripta manu Joannis Presbyteri Rhosi Cretensis 1491. mense Maio die tertia Venetiis.

XXIV. Impr. pap. Demetrii Phalerei de elocutione.

XXV. Pap. Liber Grammaticus de declinationibus nominum & verborum, qui inscribitur fons cognitionis, seu scientiæ.

Dionysii Thracis & Grammatici Byzantini & Oecumenici Magistri Grammatica & Erotemata quædam ad eandem rem pertinentia.

Excerpta ex enarratione in erotemata, quam condidit sapientissimus Theodorus Prodromus: adjecta est quædam oratiuncula sacra ad Dominum Jesum Christum.

Grammaticæ quædam fragmenta sine nomine.

Theocriti priores eclogæ cum vita poëtæ & scholiis.

XXVI. Pap. ant. Oppiani de piscibus cum gloss. interlin. libri nonnullis in locis mutili V.

XXVII. Pap. Georgii Scholarii enarratio in librum Magistri Thomæ Aquinatis de esse & essentia, cum ejusdem Scholarii Epistola dedicatoria ad Mattheum Camarioten.

Ejusdem de humana felicitate conciliatio Aristot. & Plotini.

XXVIII. Pap. Heronis Alexandrini pneumatica, seu spiritualia, cum figuris bonis libri II.

Hermippi de Astrologia libri II. cum indice capitum in principio.

XXIX. Pap. Jamblichi Chalcidensis e Coële-Syria libri IV. de secta Pythagorica, quorum

I. De vita Pythagorica.

II. Exhortatio ad Philosophiam.

III. De communi Mathematica scientia.

IV. De Arithmetica Nicomachi Isagoge, quæ complectitur, & de Arithmetica scientia, & de Geometria, & de Musica apud Pythagoreos.

XXX. Pap Joannis Damasceni Monachi compendium Philosophiæ ad Beatissimum & a Deo honoratum Cosmam Sanctissimum Episc. Majumæ capitibus LXVIII.

Ejusdem traditio accurata Orthodoxæ fidei cap. CIV. paginæ aliquot in principio & fine recenti manu suppletæ sunt.

XXXI. Pap. Nicephori Monachi & Presbyteri Monasterii Creatoris epitome isagogica de naturalibus caussis & de iis, quæ sunt in sublimi: primæ paginæ 5 nova manu suppletæ sunt. Capitibus XXXII.

XXXII. Pap. Ocelli Lucani de natura universi, seu de universitate libellus.

XXXIII. Pap. Oppiani Halieutica, sive de piscibus libri V. cum vita Poëtæ in principio & gloss. interlin. deest tamen aliquid in fine.

PLUTEUS LXXXVII.

Scriptores Græci.

I. Pap. Aristotelis de historia animalium & de generatione eorumdem.

II. Impr. pap. Aristot. historia animalium libris X.

De partibus animalium lib. IV.
De animalium incessu lib. I.
De anima lib. III.
De sensu & sensilibus lib. I.
De memoria & reminiscentia I.
De somno & vigilia I.
De insomniis I.
De vaticinatione per somnium I.
De motu animalium I.
De generatione animalium I.
De longitudine & brevit. vitæ I.
De juventute, & senectute, & vita & morte I.
De respiratione I.
De spiritu I.
De coloribus I.
De Physiognomica I.
De mirabil. auditionibus I.
De Xenophane, Zenone & Gorgia I.
De individuis lineis I.
Theophrasti de piscibus.
De vertiginibus.
De laxitudinibus.
De odoribus.
De sudoribus.

In fine est fragmentum lib. XX. Aristot. de animalium historia, quorum initium περὶ τῆς ... Initio est Epistola Latina Aldi Manutii Romani ad Albertum Pium Principem Carpensem.

Codex impressus Venetiis in ædibus Aldi Manutii mense Januarii 29. 1497.

III. Membr. bon. Plotini Enneades cum adnotationibus marginalibus Marsilii Ficini & vita ejusdem Plotini in principio, scripta a Porphyrio. Videtur esse idem Plotinus, quo Marsilius usus est in transferendo e Græca lingua in Latin. Priores duæ paginæ continent fragmentum quoddam lib. primi Aristot. de

de generatione animalium cum schol. & in fine codicis subnectitur fragmentum, de lumine & tractatus quidam de sensu & memoria.
IV.Pap. Aristotelis opera quædam, videlicet:
De animalium generatione libri V.
De historia animalium priores libri VIII.
Problemata Physica collectionis forma.
De animalium incessu.
De sensu & sensilibus.
De motu animalium.
De senectute & juventute, vita, morte & respiratione.
Aristotelis Physica.
V. Pap. Aristotelis physica cum commentariis: deest principium, in fine leguntur versus quidam heroici in laudem libri, qui inscriptionem præferunt Georgii Pachymeræ.
VI. Membr. Aristot. Physicorum liber quartus cum commentario.
VII. Bomb. antiq. Aristotelis Physica auditio.
De cœlo & mundo.
De generatione & corruptione.
Meteorologicorum libri.
VIII. Mf.membr. optim. Artemidori * Daldiani ad Cassium Maximum oneirocritica, sive de somniorum interpretatione libri IV. quintus inscribitur Artemidoro filio: finis nova manu suppletus.
IX. Pap. Alexandri Aphrodisiei commentarius in Aristot. Meteorologica.
X. Pap. Aristotelis Physica auditio & de ortu & interitu.
Septem priores libri (*sic*) hujus paginæ cum scholiis: cæteræ nova manu sine scholiis.
Synopsis quatuor disciplinarum Philosophicarum, sive syntagma synopticum Philosophiæ, sive Logicæ, Arithmeticæ, Geometriæ & Astronomiæ compendium Gregorii Monachi, sententiæ de anima, forte ejusdem authoris.
Aphthonii Sophistæ progymnasmata, seu præexercitationes cum schol. & gloss. interlin.
Quædam de metris & figuris. De solœcismo e Polybio Sardiano & alia grammatica.
Astronomica quædam de Phænomenis.
Pythagorica quæ vocantur carmina, sive elementa absolutissimæ Pythagoreorum Philosophiæ.
Excerpta ex Hesiodi operibus & diebus, & ex Lycophrone. Initio præponitur quadratio Lunularum Hippocratis Chii.
XI. Pap. Aristotel. opera quædam, videlicet:
De Physico auditu libri VIII.
De cœlo IV.
De ortu & interitu II.
Meteorologicorum IV.
Parva naturalia quorum primum de sensu & sensilibus: ultimum de respiratione. Videtur scriptus hic codex manu Joann. Rhosi.
XII. Membr. Aristotelis Metaphysica sive postnaturalia cum commentario Alexandri Aphrodisiei, nova manu ex bona parte suppleta.
XIII. Pap. Quædam ex libro Aristotelis de mundo, de anima, Physica, Meteorolog. Moral. Theolog. Dialectic. cum tabulis methodicis ad finem, cum schol. & gloss. interlin. in iis quæ sunt ex Aristotele de cœlo & de anima.

Quædam prolegomena in Philosophiam & Logica quædam.
Quædam in categorias Aristotelis & alia Logica: finis deest.
XIV. Pap. Aristotelis de mundo.
Joannis Damasceni Physica quædam.
Isocratis encomium Helenæ, Evagoras, vel Nicocles, Busiris, Panegyricus, Archidamus, adversus Sophistas, Philippus, Panathenaicus, de Antidosi, & excerpta ex oratione de pace.
Palæmonis Sophistæ in Callimachum & Cynægyrum & alia, contraria declamatio pro patre Callimachi.
Theophrasti Characteres quorum primus de Ironia.
Philostrati pauca quædam de Epistolico charactere.
XV. Pap. Aristot. Physicæ quæstiones in collectionis formam redactæ.
XVI. Pap. Aristot. de universitate ad Alex. Regem: adjectum est in fine tetrastichum iambicum in laudem libri.
Præcepta brevia de sanitate tuenda versibus senariis.
Schedula quædam in illud, ego dormio & cor meum vigilat.
Definitio Gnomonis e 28. libro Euclidis & quotupliciter caussa dicatur: ubi assignantur septem genera caussarum.
De XII. signis Zodiaci & quorum planetarum sint.
Methodus 4. literarum civilium de inventione Cycli Solis & Lunæ, & de Pascha & Carnisprivio: de numero dierum, quibus jejunia celebrantur Sanctorum Apostolorum, finis deest.
Notitia de fundamentis & Cyclis Lunæ, Solisque, similiter & de indictione & bisexto.
Porphyrii introductio literis rubricatis exarata: cui adnectuntur categoriæ Aristot. similiter in primis paginis tantum perihermenias, Analytica priora.
Doctissimi viri Sabæ ad sapientissimum Blemmiden Epist. cum suprascriptione in fine.
Georgii cognomento Chœrobosci de tropis poëticis.
Dni.Nicephori Blemmidæ Monachi & Presbyteri compendium Isagogicum Physicæ lib. II. quorum primus Logicæ, secundus Physicæ; ejusdem de fide liber tertius qui antecedentibus adjicitur.
Versus Senarii de Arii dogmate.
Aristot. de Physico auditu libri VIII.
Versus Senarii quibus continetur catalogus (fortè Nicephori Callisti Xanthopuli) christianorum imperatorum, & Patriarcharum novæ Romæ cum adnotationibus, quibus anni eorumdem, & Concilia temporibus ipsorum facta adnotantur. Ultimus imperatorum hic nominatur Michael Palæologus III. Andronici Pater, & Patriarcharum ultimi duo Isidorus e Thessalia, & Callistus.
Canones Paschales, sive de ratione inveniendi legitimum pascha, scripti ut apparet anno 6781.
Beatissimi Pselli de motu anni, & cyclis solis & lunæ, eclipsibus ipsorum, & inventione Paschæ, cui adnectitur secundus liber de anni indictione.

Anonymi de Consanguinitatis gradibus com tabulis.

S. Gregorii Theologi Epistolæ V. quarum prima ad .... & Basilii IV.

E Diogene Laërtio Apophthegmata, & mulierum quarundam Græcarum sententiæ.

Septem sapientum sententiæ carmine heroïco.

Posidippi, sive ut alii aiunt, Platonis Comici de variis vitæ conditionibus dehortatio, & Metrodori in idem argumentum à contrario.

Cassiani præcepta moralia, & de Monachis vers.senariis.

Euclidis elementorum liber primus; in fine quædam paginæ nova manu suppletæ.

XVII. Pap. Aristot. de Cœlo. De ortu, & interitu. De mundo. De moribus, de anima. De incessu animalium. Moralibus præmittitur quædam Scheda Georgii Amerutzæ Philosophi, quod intellectus non sit communis omnium hominum, ut quidam existimant sensisse Aristotelem.

D. Thomæ enarratio in tractat. Aristot. de anima e Latino in græcum conversa a Georgio Scholario. Librarius totam omisit exscribere, nam quatuor ultimæ paginæ vacant, & præpostero ordine interjecta sunt quædam e libro Plutarchi qui hunc excipit.

Plutarchi de placitis philosophorum-Platonis Euthyphron sive de sancto, & ejusdem apologia Socratis. Codex pluribus in locis nova manu interpolatus.

XVIII. Pap. Aristot. Metaphysica libri XIII.

XIX. Pap. Aristot. Metaphysica lib. ut supra XIII.

XX. Pap. Ejusdem de anima cum gloss. interl. & scholiis.

Themistii in libros de anima sive principio paraphrasis. Aristot. parva naturalia cum schol. brevibus.

Theophrasti de sensibus.

Prisciani Philosophi Lydi Metaphrasis Theophrasti de phantasia, & de sensu.

Theophrasti de Igne.

Aristotel. de cœlo libri IV.

Honoratissimi & sapientissimi Domini Michaëlis Pselli sermo de dæmonibus utrum corporis expertes, an corporei sint. Item & de Angelis, & an discrimen intersit inter eorum corpora & dæmonum.

Themistii paraphrasis in Aristot. de Physico auditu imperfectus. Aristot. naturales quæstiones, seu Physica problemata.

XXI. Memb. Aristotel. de sensibus, & sensilibus. De memoria, & reminiscentia & divinatione per somnium; de somno, & vigilia. De insomniis, & phantasmatibus. De motu animalium & de individuis lineis.

Compendium dogmatum de Spiritus Sancti Processione, e sacris literis à SS.PP. Doctoribus atque Philosophis compositum à Nicolao Hydruntino, quod postea in latinum sermonem conversum Constantinopoli jussu Domini Benedicti Cardinalis, & L. T. tunc Innoc. III. P. R. finis desideratur.

XXII. Pap. Aristotelis de anima.

XXIII. Pap. Aristotelis de anima cum prolegomenis ad finem.

Themistii paraphrasis in librum primum de anima.

Aristot. de ortu, & interitu; adnotatur in fine codicem descriptum esse à valde corrupto exemplari.

XXIV. Memb. cod. antiq. Aristot. de Physico auditu liber sextus, septimus, octavus.

XXV. Memb. cod. antiq. Aristot. de anima libri III.

Themistii in libros Aristot. de anima paraphrasis.

Ad finem adjectum est epigramma ejusdem Themistii, quando præfectus creatus est ab Imperatore Juliano.

XXVI. Pap. cod. ant. Aristot. Meteorologica & Metaphysica, sive de prima Philosophia cum scholiis quibusdam Græcis, & alicubi Latinis quæ videntur esse Philelphi.

XXVII. Membr. Aristotelis de historia animalium.

PLUTEUS LXXXVIII.

Scriptores Hebraïci.

I. Excerpta ex omni argumento minime passivo, aut obvio: Opus Amami Schab.... oddin. Ahmed.... in his politica moralia, Physica, & historica, & politioris literaturæ argumentra tractantur, & Arabum Philosophorum, & poetarum testimoniis illustrantur. Codex Ms. optime conservatus, nitidissime scriptus & eleganti stylo in folio minori.

II. Grammatica Hebraïca David Kimchi cod. Ms. in-quarto, sed olim impressus Venetiis, Sabionetæ, & alibi.

III. *Liber Radicum*. Lexicum Hebraïcum David Kimchi impressum cum adnotationibus Bachur, seu R. Eliæ Levi Germani, & hæc est altera pars Michlol ejusdem David, Venetiis ..... a creatione.

IV. *More Moker* docens fontem in doctrina: Sententiæ ex libris sacræ scripturæ decerptæ: codex Hebr. Ms. incipit a libro Genesis; Definit in lib. IV. Regum.

V. *Liber Radicum* Radak impressum in pergameno, nota impressionis excidit.

VI. *Liber Radicum* Radak Ms. in-folio.

VII. Dictionarium Chaldaïcum Eliæ Levitæ impressum Hyznæ..... a creatione.

VIII. Typi Conjugationum Hebraïcarum Francisci Wittembergensis: impres. Basileæ 1561. in-folio.

IX. *Regulæ universales*, pronuntiationis: Incipit auxilio, & ope illius, qui נוב labiorum condidit. Codex Hebr. Ms. in pergameno: desiderantur pauca in fine.

X. *Sepher Dicduchim* codex Hebr. impressus Venetiis in ædibus Bombergianis an. 306. in-8o. continet grammaticas quatuor Moysis, Kimchi, Eliæ Levitæ Abenezræ, & anonymi Hispani.

XI. Varia opuscula in unum compacta volumen *Meghillat Seterim* liber occultorum. *Meghillat Phurim* lectio sortium Venetiis anno 314. sequuntur expositio Hebr. Ruth an. 329. &c.

XII. Epistolæ familiares variorum incipit, *super stratum meum in noctibus*, Ms. in-8o.

XIII. *Liber Boni sensus* Grammatica Hebr. Eliæ Levitæ, *traditio traditionum*, eodem Elia auctore,

expositio legis B. Jahkob. Ben Ascher Bahal Hathurim, est commentarius in Pentateuch. ex Maimonide constructus Venetiis an. 300.

XIV. Epistola Hebr. cujusdam Magistri, qui Hebraice scribitur *Pheriphuh* ad Magistrum Bonettum Bonioannem, cum commentario R. Joseph Ben Scem Jov: Tractatus contra Christianam Religionem, quem *Lapidem Lydium* nuncupari supra diximus no. XVII. Plutei II.

XV. *Radices*, titulus exterior fragmentum collectionis variorum locorum exPentateucho & Prophetis: Codex soli authori utilis.

XVI. Formularium instrumentorum, Venetiis anno 312.

XVII. *Epistola excusationum* cod. Hebr. continet varias preces: Sequitur קערת כסף *scutella argentea*, carmen paræneticum Joseph Haazubi ad filium: his nectitur *Epistola excusationum* R. Jadahiak ad R. Salomonem B. Abraham Ms. in pergam. *in*-8°.

XVIII. *Formularium Epistolarum*, seu *Liber Epistolarum*: Codex eleganter scriptus in papyro, varia Epistolarum paradigmata exhibet ad usum illorum qui ab epistolis sunt.

XIX. Epistolæ variorum Hebræorum, his accedit sententiarum excerptum, & Ethica Hebræorum, cui nectitur aliud ex lib. Reblicis, cod. Ms.

XX. Grammatica Hebraïca Joh. Josahak Antuerpiæ 1574.

XXI. *Expositio verborum* Lexicon Ms. in Papyro in octavo ad usum tyronum ex Lexicis Eliæ, & Radak collectum; Hebraïcas, Persicas, Arabicas, & Chaldaïcas voces exponit. Codex bonus ad calcem aliquarum vocum βραχυγραφία.

XXII. Linguæ S. Erotemata, quibus accedit veterum de hac re judicium, & catalogus librorum editorum in lingua Hebr. Chald. Arab. Ethiopica, Græca & Latina Michaëlis Neandri Saraniensis Basileæ *in*-8°.

XXIII. Pars Avicennæ: titulus falsus, ex canone Avicennæ, & aliorum Medicorum libris, quibus nectitur tractatus Politicus, & moralis Aristot. inscriptus, & alius Artis magnæ Chymicus ex Arabum officina, titulus Hebraïcus *Mysterium Mysteriorum* Ms. in charta bombycina *in*-8°.

XXIV. *Liber Meteororum*, Aristot. cum commentario Averrois. In fine: explicit interpretatio tractatus quarti ex libro Meteororum coeli, Philosophi Aristotelis, cum quo explicit ejusdem de hac materia liber die 12ª. mensis Tamuz anno * nongentesimo septuagesimo a creatione, super aquas cum ab urbe Alexandria Ægypti navigarem inter duas insulas Lampadosam & Pantalariam, Deus propter misericordiam suam ad nostras nos reducat domos amen. Sequitur liber de Sensu, seu sensibili, Compendium Averrois, & illud transtulit ex lingua Agar in linguam Heber sapiens R. Philosophus Samuel filius Judæ Hispanus filius Jabbun, anno post millesimum decimo quarto in Neomenia Tamuz. Codex optimæ notæ in pergameno nitidissime scriptus, in folio maximo.

XXV. *Libri magnorum moralium* Aristotelis, cum commentariis Averrois in eodem volumine. Libri de Republica Platonis cum commentario Abu Nassar Alpharabi, quibus nectitur brevis dissertatio de Speciebus animæ. Codex nitidissime scriptus, in-folio parvo.

XXVI. *Pars Avicenna*, titulus falsus: est tractatus Medicus anonymi decerptus ex Canone Avicennæ: Huic nectitur libellus *Porta Justitiæ* de conjugali convictu, codex diligentissime exaratus in pergameno, in-folio parvo.

XXVII. Epitome libri primi Canonis Avicennæ, usque ad cap. 31. accurate scripta in charta bomb. in-4°.

XXVIII. *De Arithmetica* liber unus, cui nectitur alter de Astronomia R. Jacob Ben Machir Ben Tabbun Haharari. *Figura terræ*, tractatus Geographicus Abrahami Bar Haïa Hispani: Sequuntur Ephemerides Abrahami. Geographica Alfragani in epitomen contracta a Jacobo Ben R. Aba. De Astrolabio libri duo. Tractatus de Sphæra R. Isahak Ben Israël ex Arabico in Hebraïcum conversus ab Isahak filio Salomonis Ben Israël. Codex bonus in pergameno nitide scriptus, principium & finis desiderantur, in-fol. parvo.

XXIX. Tractatus Medicus Philosophi Mosis Ben Habidallak Cordubensis ab authore Arabice scriptus; in Hebraïcum conversus est a Moyse B. Tabbun, ut indicat nota amanuensis, ex qua discimus authorem esse Moysen Maiemonidem, qui se filium Habid Hallab servorum Dei appellat: huic nectitur tractatus de venenis ejusdem Maiemonidis eodem Moyse B. Tabbun filio Samuelis interprete.

XXX. Codex bonus in-4°. in pergameno nitide & eleganter scriptus: continet sequentes tractatus *Tabulæ Astronomicæ* Emmanuelis Ben Jahacob qui Bahal Hachenaphim auctor tabularum κατ' ἐξοχὴν apud suos audit ex Ptolemæo, & Albatenio. Sequuntur Ephemerides Abrah. B. Haïa Hispani.

XXXI. *Opiniones Philosophorum*, Abu Achmad Algazeli: Sequitur disputatio de ultimo fine hominis, ejusque beatitudine authore Abu-Evallid interprete Moyse filio Josue, in charta bombycina. Codex eleganter scriptus, in-folio parvo.

XXXII. Organum Aristotelis, ejusdem libri de interpretatione & Analytica. Codex bonus scriptus Ferrariæ a quodam Abrahamo Parisol anno 333. post millesimum quintum a creatione in pergameno.

XXXIII. *Decisiones juris* ex R. Isain Sahadia Salomone Jarchi, & Moyse Maiemonide, & aliis collectæ in charta bombycina.

XXXIV. Organum Aristotelis Averrois editione in Hebraïcum conversum cum libris de interpretatione elenchorum, & analyticis, in charta bombycina.

XXXV. Codex Ms. in charta bombycina charact. Hispano, & mendoso: continet sequentes tractatus:

1. De aromatibus. 2. De herbis, plantis & stirpibus, authore Isaah B. Israëlis, ad calcem legitur:

Finem imposui huic collectioni, quam in gratiam filii mei Judæ confeci, nocte 16ª. mensis Casleu anni centesimi quadragesimi tertii quarti millesimi.

Sequitur tract. de utilitate aquæ cui medicamenta quædam subjiciuntur. Est liber Pharmaceuticus ex variis auctoribus collectus, & vocibus Italicis scatet, unde mendacium in annorum numero arguitur: apparet etiam li-

tura, & conſueta frande quartum milleſimum pro quinto fuiſſe ſuppoſitum; cum nec character, nec nomina herbarum tantam præ ſe ferant antiquitatem.

XXXVI. *Tractatus medicus* de morbis interpr. quodam Judæo de Villanova: nomina morborum, quibus utitur, Græca cum ſint omnia, indicant non ex Arabico, ut alii Judæorum libri Medici ſed ex vernacula aliqua Europæ lingua exſcripta fuiſſe quæcumque collector iſte congeſſit. In eodem volum. fragmentum de compoſitione medicamentorum.

XXXVII. Codex nitide ſcriptus in membr. amplos continet tractatus de morbis in genere & in ſpecie. R. Aſaph Hacam, qui & ex R. Johan aliqua ſe decerpſiſſe fatetur: ſequitur alius tractatus Chirurgicus ejuſdem.

XXXVIII. Liber ſimplicium medicamentorum Hebraicus ex Arabicis ſcriptoribus decerptus, quare & Arabicis vocibus ſcatet, mendoſe ſcriptus in charta bombyc.

XXXIX. Porphyrii introductio in eodem volumine, Ariſtotelis de prædicamentis, & de interpretatione libri· Cod. Græcus Mſ. in char. bomb. cum notis marginalibus, incipit *ὄντως ἀναγκαῖα Χρυσαόριε*.

XL. *Liber de alimentis*, in quatuor partes dividitur. Ex eo Lexicon Botanicum colligi poſſet voces Arabicas ponendo ubi Hebraicæ deſunt; ex quo colligitur ex Arabibus ſuam ille concinnaſſe rapſodiam.

XLI. *Pretium vini*, ſeu nobilitas vini. Comment. in Eſter Moyſis, filii Caſin. Cod. impreſſus Cremonæ an. 319. in-octavo.

XLII. *Liber ponderationis*, liber, inquit Author, myſteriorum ſapientiæ per ſenſus intelligibilis tract. Cabaliſticus. Cod. Mſ. in 12.

XLIII. *Liber numeri*, tractatus Arithmeticus Cod. Mſ. in perg. in 12.

XLIV. *Porta Cæli*. Cod. Heb. impreſſus. Authore R. Mair Franzono: in eodem volum. liber Cozari ex Arab. Hebraicus factus à R. Juda B. Tabon, & ab eodem Mair editus an. 306. Venet. אבן בחן lapis lydius, alius tamen à tractatu tituli ejuſdem, quem ſupra recenſui: in hoc enim Ethica tantum tractantur, de vitæ humanæ recta inſtitutione, Kalonymo Auctore eodem anno impreſ.

Liber de vanitate mundi, & pretio futuri ſæculi editus Venet. eodem anno claudit volumen, *ſelecta Margarita*, ſeu ſelectiſſimæ margaritarum. Cod. impreſſus.

XLV. Iſagoge Porphyrii. Cod. Heb. Mſ. in-quarto.

XLVI. *Tractatus de inſtrumento*, quod appellatur horologium Auth. Bartholomæo. Cod Mſ. in char. bombyc. in-quarto, in eodem volumine quæſtiones juris R. Haim Ben Jona.

XLVII. Tract. Medici, & Chirurgici. Cod. Hebr. Mſ in char. bomb.

XLVIII. Tract. Medici ex Alpharabio decerpti, apud Arabas ſcripſiſſe Author videtur, quare & Hebraïcas voces Arabice explicat.

XLIX. *Liber Medicus*, de morbis in particulari, & hic ex Alpharabio deſcriptus eſt, cujus integrum opus de morbis in particulari Mſ. penes me.

L. *Generationes Adam*. Codex impreſſus in-quarto. Cremonæ, apud Vincent. Contem. an. 1556. Chiromantiæ, & Phyſionomiæ neptias complectitur.

LI. *Liber Neomeniarum*, tractatus Aſtronomicus, tabulas Cycli ſolaris, & lunaris complectitur. Cod. Mſ. in-quarto, Auth. R. Gamaliele de familia Aba.

LII. Dialectica Meſſer Leonis Comment. in organum Ariſtot.

LIII. *Liber intelligentis*. Tabulæ Aſtronom. R. Jacob ben David, ben Goron. Cod. Heb. Mſ. in-quarto, in perg. ſuppletus alia manu ſub initium.

LIV. Aphoriſmata Hippocratis Comment. R. Judæ B. Samuelis ex Arabico in Hebraïcum converſa ab eodem Juda.

LV. Ariſtoteles de prædicamentis cum Commentario Aben Raſced. Averrois: in eodem volumine ejuſdem organum.

Compendium Topicorum, Authore ben Caſfai. Ejuſdem ſumma Elenchorum libri Rhetoricorum Ariſtotelis; nota Librarii: explicit interpretatio Comment. ben Ruſced. in lib. Rhetoricorum per Leonem ben Joab. Amuri. Compendium libri de cœlo & mundo. Cod. Heb. elegantiſſime exaratus in perg. in-quarto.

LVI. *Libri de Phyſico auditu*. Cod. ſimilis anteced. nitidiſſime ſcriptus in membr.

LVII. Liber Medicus. Cod. Heb. Mſ. in-octavo.

PLUTEUS 44. (*ſic*)

I. סוד התמונה *Myſterium fidei* tractatus Kabaliſticus Abeneſræ: in eodem volumine incipit, Kidduſc ſeu formula laudandi Deum, quam ſcripſit Moſes Remos de Majorica, Confeſſio bona recitanda ab infirmo in ſtrato ſuo.

Oratio quam edidit Salomon ben Iſahac F. M. Ut Deus nos liberet ab omni pœna: ſequuntur aliæ preces, ſine nomine authoris. Hæc alia manu. Ecce novellæ deciſiones, quas ſcripſit Doctor Sechiel Joah. ben. Uziel ſuper ....·· librum præceptorum, quem compoſuit ille Doctor Hanaſcia ben Moſis Gallus F.M. librum * ſamagalii codices tribuunt Moſi b. R. Jakob. Mikottzi. Hiſpano. Doctores, qui ab Sechiele hujus operis compilatore laudantur, ſunt Raſci Iſaïas Reſcion, Iſraël Aſtarlin Veronenſis, & Azariel ben Uziel Tarcuck Gallus, qui, & lumen, & columna tranſmigrationis appellatur. Iſaias Hareſcion eſt ille fortaſſe Iſaïas filius Eliæ, qui ex operibus Rambam, & Raſci, & aliorum doctam epitomen Judaïci Juris collegit.

In numeris ſequentibus occurrunt varii tractatus de Kabala, qui cum præter hujus ineptæ artis commenta nihil ſani contineant, eos conſulto prætermiſi.

IV. Codex Mſ. Turcicus in charta bomb. in-fol. parvo, ſine titulo, & nomine authoris, continet Theologiam Arabum de divinis attributis, & in ſelecta Alcorani loca commentaria quibus elogia Mahometis, & ejus ſociorum præmittuntur omnia Turcico metro digeſta ſunt.

V. Alcoranus nitidiſſime ſcriptus in-octavo, ſine ulla nota temporis.

VI. Alcoranus elegantiſſimè ſcriptus recentiori charact. in charta bomb. in-octavo.

VII. Deciſiones Jakub ben Sahid Hali, continet reſponſa ſapientum Arabum ad

ad varios casus Mahomedanitæ Religionis.

VIII. Alcor. Codex optimæ notæ, charactere antiquo Africano eleganter scriptus in perg. & bene conservatus.

Nota Librarii: explicit liber excelsus in quem error cadere non potest, laus Deo die decimo Giamadi secundi an. 621. Egiræ. Hujus codicis ætas superat ann. quadringentos quinquaginta.

IX. Alcoran. Cod. Ms. in quarto in char. bomb. charactere recenti. Nota Amanuensis: Explicit exeunte Ramadan; nec annus, nec nomen Librarii notatur.

XII. Alcor. eleganter scriptus: nota Amanuensis scripsit Sciamseddin Librarius de Hamblan anno 898. Egiræ.

XVII. *Exemplorum liber*, tractatus Ethicus, in quo præcepta quædam adductis illustrium virorum exemplis comprobantur, fabulis scatet. Codex Turcicus, & nitidissimè scriptus in chart. bomb. in qnarto.

XX. *De ascendente Geniti.* Titulus Arabicus; sed tractatus Turcicus de genituris, & apotelesmatibus, de diebus fastis, & nefastis, ex Arabum officina in Turcicum sermonem deductus. Cod. nitide scriptus in charta bomb. in 8.

XXI. Preces ex Alcorano decerptæ cum aliis precatiunculis, partim Arabico, partim Turcico sermone digestis, cod. Ms. in charta bomb. in fol.

De codice pandectarum Mediceo.

Hactenus de Bibliotheca Laurentiana, quæ inter præcipuas Italiæ numeratur, & una excepta Vaticana, cæteris Italicis antefertur. Jam vero restat agendum de codice Pandectarum Mediceo, qui totum per orbem celebratur. Quoniam vero aliis instantibus literariis negotiis per Florentinum otium illum accurate, ut par erat, evolvere mihi non licuit, quæ potiora erant excerpsi ex libro doctissimi viri Henrici Brencmanni cusi Trajecti ad Rhenum anno 1722. quæ hic paucis referam.

Codex ille Pandectarum in Gazophylacio Magni Etruriæ ducis asservatur. Certum est etiam Pisanos in direptione Amalpheos urbis, codicem illum, qui Amalphi servabatur, Pisas transtulisse, idque anno 1135. Unde vero & qua occasione Amalphim exportatus fuisset hic codex pariter incertum. Pisas translatæ Pandectæ istic mansere usque ad anuum 1406. cum post arctam obsidionem Florentini Pisas ceperunt, ac cum cæteris spoliis Pandectas Florentiam transtulerunt ubi magna, ut ita dicam, religione asservantur. Florentiam deinde multi confluxere etiam que viri primarii, Pandectas dispiciendi causa. Alii etiam varias lectiones inde exceperunt.

Constant autem Pandectæ duobus tomis pene quadratis, ex membranis tenuissimis, quæ aliquot in locis laceræ sunt, literæ in quibusdam foliis pene erasæ ac deletæ, inducto atramento postea restauratæ. Paginæ in duas dividuntur columnas. Ætas autem manuscripti, qui unciali charactere exaratus est, ex literarum forma videtur ad septimum sæculum posse referri. Ejus vero lectiones etsi magni precii, non sunt tamen semper aliorum codicum lectionibus præfendæ. In Bibliotheca nostra Sangermanensi Codex Pandectarum est sexcentorum circiter annorum: qui non integras Pandectas refert, & cum Florentinarum Pandectarum cusis libris collatus fuit, lectionesque non semel præ se fert eruditorum judicio meliores. In Bibliotheca item Colbertina, quæ nunc Regiæ adjuncta fuit, est Pandectarum opus tribus tomis comprehensum.

Bibliotheca Camaldulensium B. Mariæ de Angelis Florentiæ.

Origenis in Genesin codex antiquus.

S. Ambrosii codex.

S. Macarii Ægyptii Abbatis Epistola.

S. Bernardi operum codex XIII. sæculi.

Remigii (Antissiodorensis, ut putatur) commentarius in Regulam S. Benedicti.

Alius in eamdem Regulam commentarius acephalus.

Hincmari opuscula descripta anno Christi 1280. & in eodem codice Martyrologium ipso tempore conscriptum.

Hugonis Magistri de institutione Novitiorum.

Ciceronis quædam.

Horatii carmina.

BIBLIOTHECA
MONASTERII BENEDICTINORUM
BEATÆ MARIÆ FLORENTINÆ.

HORIS successivis dum Florentiæ agerem, codicum Monasterii, cum Græcorum tum Latinorum, qui magno ibi numero sunt, notitiam excepi sequentem.

Græci præstantissimi magna parte sunt:

Psalterium membranaceum XI. sæculi. Aliud ejusdem ætatis membranaceum. Aliud bombycinum XV. sæc.

Codex membtan. ubi Acta Apostolorum & Epistolæ Pauli cum commentariis. Hæc ibi nota legitur: ἐγράφη αὕτη ἡ δέλτος ἰνδ. ιϐ. ἔτ. ϛυϟϐ. διὰ χειρὸς Θεοφυλάκτου πρεσβυτέρου καὶ νομοδιδασκάλου. Id est: *Descriptus est hic liber indictione* 12. *anno* (*mundi*) 6492. (*scilicet Christi* 984.) *manu Theophylacti Presbyteri & in lege Doctoris.*

Codex bombycinus complectens omnes Novi Testamenti libros, & postea synaxarium

ac breve Menologium. In fine legitur : Χειρὶ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἐλαχίστου Μάρκου ἐν ἔτει ,ϛωμ. μηνὶ Δεκεμβρίῳ κβ, ἡμέρᾳ β i. *Manu peccatoris & minimi Marci, anno mundi* 6840. (*id est Christi* 1332.) *mensis Decembris* 22. *feria secunda.* In sequenti pagina exstant alpbabeta varia Græcorum, quæ cum aliis ejus generis beoe multis in Palæographia Græca emissa sunt.

Codex Evangeliorum X. sæculi membranaceus. In fronte Evangelii S. Joannis depingitur idem Joannes dictaus Evangelium suum Prochoro discipulo, apposito ad utramque figuram nomine proprio, ἰωάννης, Πρόχορος.

Codex membranaceus Epistolarum & Evangeliorum XI. sæculi.

Codex optimæ notæ XI. sæculi membraoaceus, in quo catena io Matthæum ex interpretationibus Aoonymi, Apollioarii, Basilü, Chrysostomi, Cyrilli, Eusebii, Gregorii Nysseni, Isidori Pelusiotæ, Origeois, Severi, Severiaoi, Theodori Aotiocheni, Theodori Heracleotæ, Theodori Mopsuesteni atque Titi Bostrensis.

Codex membranaceus XIII. sæculi, Catena in Lucam ex Chrysostomo, Gregorio Nazianzeno, Gregorio Nysseno, Basilio, Tito Bostrensi, Isidoro, Niceta & aliis.

Codex bombycinus XV. sæculi, Anooymi expositio in Epistolas Pauli.

Codex XV. sæc. bomb. Philonis Judæi opera quædam, de mundi opificio.

Codex bomb. XIV. sæculi, Ecclesiasticæ historiæ Eusebü libri quidam, initio mutili.

Codex bomb. recens, Vita S. Antonii, S. Athanasio scriptore.

Codex bomb. receos, Basilii in Hexaëmeron. In fine codicis homiliæ duæ babentur Gregorii Nysseni Basilio adscriptæ.

Codex membr. XI. sæculi S. Gregorii Nazianzeni carmen. cui titulus θρηνήματι ἐν σχήματι ψυχῆς, initium, Χριστὲ ἄναξ ἐς ἀγνῶς ποτ' ἀπομάκτα. Gregorü Nazianzeni orationes cum quibusdam Epistolis. In fine orationum notatur oumerus versuum, verbi gratia, post Apologeticum de fuga, στίχοι ‚αωϛ versus 1896. Codex alius ejusdem.

Codex egregiæ notæ X. sæculi membran. in quo homiliæ Joanois Chrysostomi περὶ ἀκαταλήπτου, *de incomprehensibili.* Epistola S. Basilii ad Gregorium Nazianz. Homiliæ Joan. Chrysostomi εἰς ἀνδριάντας & aliæ.

Codex membr. XI. sæculi, homiliæ ejusdem in Geoesin, & in fine quædam alia.

Codex membr. X. sæculi, ejusdem in Genesin, & in fine ejusdem bomiliæ 30.

Codex membr. XIII. sæculi, Ephremi sermones quidam.

Codex membr. optimæ ootæ, Theodoreti in Psalmos, scriptus a quodam Luca anno 6613. id est, Christi 1105. Ibidem Hadrianus introductio in sacras Scripruras.

Codex membr. XIV. sæculi, Cyrilli Alexandrini in Hesaiam. Item in alio.

Codex membr. XI. Joannis Climaci Scala. Itemque in duobus aliis codicibus.

Codex membranaceus octavi sæculi, Dionysii Areopagitæ opera.

Codex membr. XV. sæculi, Dionysius de divinis nominibus.

Codex recens bomb. Cassiani Abbatis ad Leontium de discretione spirituum Græce ex Latioo.

Codex bomb. Dialogi S. Gregorii Papæ Græce versi. In fine legitur : ἔτους ,ϛωοϛ. anno mundi 6876. id est, Christi 1368.

Codex bomb. recens, S. Thomas contra Gentes Græce ex Latino. Ibid. Agapeti Diacooi magnæ Ecclesiæ Epist. ad Justinianum Imp.

Codex membranaceus XII. sæculi, Vitæ Sanctorum mensis Octobris Martyrium S. Artemii, Jacobi fratris Domini, Martyrium SS. Acyndini, Pegasii, Aphthonii, Elpidophori, Anempodisti, Martyrium S. Menæ. Vita S. Germaoi Patriarchæ C. P. Martyrium S. Jacobi Persæ; Martyrium SS. Eustratii, Auxentii, Eugenii, Mardarii & Orestis; Joan. Chrysostomi in filium prodigum; Martyrium S. Demetrii. Vita SS. Cosmæ & Damiani. Martyrium S. Eleutherii; Trium pucrorum historia; Joannis Chysostomi in Philogonium; Gregorii Nazianzeni io Natale Domini; Joannis Chrysostomi in Infanres; Amphilochii vita Basilii; S. Basilii in S. Baptisma; vita S. Joannis Calybitæ.

Codex membr. XI. sæculi, vita SS. Barlaami & Josaphati.

Codex Asceticorum membr. XI. sæculi.

Codex bombyc. De SS. Synodis, schismatibus & hæresibus. Epistola de fide io Armeoiam missa a Thoma Patriarcha Hierosolymitaoo & ex Arabico in Græcum versa, de Incarnatione ex versione Abbucara. S. Basilii Archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ historia Mystagogica Ecclesiastica. S. Epiphanii de hæresibus. Josephi Episcopi Methones apologia ad libellum Marci Ephesini.

Acta Syoodi Florentinæ in codice membr.

De Concil. Florentino quædam alia.

Codex membranaceus optimæ ootæ XI. sæculi, Epistola Ammonii Carpiano, Synaxarium & Menologium breve.

Codex bombycinus XIV. sæc. Nectarii, cur primo sabbato jejuniorum celebretur festum S. Theodori Martyris, ibidem S. Basilii junioris quædam; Joannis Chrysostomi homiliæ quædam. Georgii Nicomediensis in S. Virginem.

Codex bomb. ubi multa variæ ætatis, Ascetica quædam, ἔκθεσις καὶ ὑπόθεσις κεφαλαίων παραινετικῶν πρὸς τὸν βασιλέα Ἰουστινιανόν. *Expositio & argumentum capitum adhortatoriorum ad Imp. Justinianum per Agapetum Diaconum.* Maximi Tyrii opuscula, Orphei Argonautica.

Codex elegans X. sæculi membran. Herodoti historiæ.

Codex præstantissimus X. sæc. membr. Thucydidis historiæ, cum commentariis Marcellini. Qui codex fuit olim Busini Florentini Civis.

Codex membr. XV. sæculi. Thucydidis octo libri.

Codex membr. XV. sæculi, Xenophontis oecooomicus, Cyropædia, Anabasis, Hieron.

Codex membr. XV. sæculi, Xenophontis ἀπομνημονεύματα, κυνηγετικός, de Equestri Magistratu, Respublica Athenieosium. τοῦ μακαριωτάτου Κορίνθου, *beatissimi* Corithi (*al.* Corinthi) de Dialectis. Dionysius Halyc. de nominibus, Theophrasti characteres.

Codex bombycinus XIII. sæculi minutissi-

mo charactere, Manassis quædam, Xenophontis, Epistolæ. Longi Pastoralium lib. IV. Achillis Alexandrini Tatii de amoribus Leucippes & Clitophontis. Charitonis Aphrodisiensis de Chærea & Callirrhoe amatoriarum narrationum libri VIII. Xenophontis Ephesiaca libri V. sunt autem amatoria, ut Heliodori Æthiopica; opus ineditum est. Hujus Xenophontis meminit Suidas. Ξενοφῶν Ἐφέσιος ἱστορικός, Ἐφεσιακά. ἔστι δὲ ἐρωτικά: βιβλία ι. περὶ Ἀβροκόμου καὶ Ἀνθίας. καὶ περὶ τῆς πόλεως Ἐφεσίων, καὶ ἄλλα: i. Xenophon Ephesius; Ephesiaca, sunt autem amatorii libri X. de Abrocomo & Anthia, de Urbe Ephesiorum & alia. Theodori Lascaris Imperatoris Epistolæ quædam. Athanasii quæstiones ad Antiochum. Gregorii item Nazianzeni & Basilii Epistolæ. Æsopi vita & ejusdem fabulæ, ut ante Maximum Planudem exstabant, stylo χυδαίῳ. Planudes enim Æsopi cum vitam, tum fabulas longe diverso stylo, suoque more conscripsit. Initium vitæ sic habet: Βίος τοῦ παμθαυμαστοῦ Αἰσώπου. Οὐ καλὰ πάντα τὸν βίον βιωφελέστατος ὢν Αἴσωπος. *Vita admirandi viri Æsopi, non toto vitæ suæ tempore perinde dexter ac rebus gerendis utilis fuit Æsopus.* Nonnullæ fabulæ a Maximo Planude prætermissæ sunt.

Æsopi vita & fabulæ; initium vitæ Æsopi per Maximum Planudem Πραγμάτων φύσιν τῶν ἐν ἀνθρώποις.

Æsopi fabulæ & Aristophanis nubes in codice bomb. XIV. sæc.

Codex membr. Polybii historiarum libri V. sub initium hæc leguntur. Ἀντώνιος ὁ Ἀθηναῖος ὁ καὶ λεγόμενος Λογοθέτης, ταύτην τὴν βίβλον εἶχα ἀντιβόλαιο, καὶ ἀντέγραψα ὅμοιον ταύτης, ἔτους τοῦ Χριστοῦ φυλε, γραφὴν εἰς τὴν πόλιν Σιένα. Id est: *Antonius Atheniensis, qui vocor Logothetes, hunc librum mutuo accepi, atque ipsi simile exemplar descripsi, anno ab ortu Christi* 1435. *exaratum in urbe Sena.* In fine hæc habentur; ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον χειρὶ Στεφάνου ἱερομονάχου καὶ σκευοφύλακος τοῦ τιμίου προδρόμου τῆς εὐλογημένης Πέτρας, μηνὶ Ὀκτωβρίῳ β ἰνδ. ι. τοῦ ,ϛ ϡ κ ε ἔτους. i. *Absolutus est hic liber manu Stephani sacri Monachi & Cimeliorum Custodis venerandi Prodromi Benedictæ Petræ, mensis Octobris die secunda indictione decima, anno mundi* 6925. id est, *Christi* 1417.

Codex elegantissimus in fine noni aut initio decimi sæculi scriptus membranaceus, Plutarchi vitæ: incipiunt a Phocione, desinunt in J. Cæsarem. Ibidem rescriptum manu Cardinalis Bessarionis, quo testificatur se mutuo accepisse alium Plutarchi tomum & exportari curasse Venetias transcribendum, seque Monachis S. Mariæ Florentinæ restituturum pollicetur. At fato præoccupatus fidem liberare non potuit.

Codex membranaceus recens, in quo vitæ Plutarchi, incipiunt a Theseo, desinunt in Syllam.

Codex bomb. XIV. sæc. Plutarchi libri Moralium.

Codex bomb. XIV. sæc. Ejusdem opuscula.

Codex membr. XV. Plutarchi contra leges Lycurgi. Bruti Epistolæ, Basilii Epistola ad Juvenem.

Codex bomb. recens, Dicta sapientum ex Plutarcho & aliis collecta.

Platonis de Republica, codex membr. XIII. sæculi.

Ejusdem dialogi cum commentariis Procli.

Ejusdem dialogi 18. de legibus libri XII. ἐπινομίς Epistolæ III. cod. membr. XV. sæc.

Ejusdem dialogi 14. cod. bomb. XIV. sæc.

Codex bomb. XIV. sæc. de Herbis, & Platonis opera quædam.

Platonis dialogi quidam cum commentariis Hermeæ in Phædrum Platonis. Item Procli in Parmenidem. Codex scriptus manu Hieromonachi Longini, an. mundi 6967. Christi 1459. mense Octobri indict. XIII. ad usum Magnifici Dom. Joannis Quirini ex Stymphalo.

Aristotelis Rhetorica cod. membr. recens.

Simplicii in Aristotelis Categorias, cod. recens bomb.

Porphyrii Isagoge in cod. bomb. XIII. sæc.

Codex bomb. recens, Isocratis orationes 6. Aristophanis fragmentum. Basilii ad adolescentes.

Isocratis orat. item Æschinis orat. in cod. bomb. XIV. sæc.

Demosthenis orat. quædam in cod. membr. recenti.

Demosthenis orationes & epistolæ quædam in cod. bomb. XIV. sæculi.

Demosthenis orationes quædam & epistolæ Æschinis, in codice membr. recenti.

Codex bomb. in quo Dionis Chrysostomi LXXX. orationes; in fine legitur: ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ Θεοδώρου Δοκιανοῦ τοῦ Συμεὼν, κατὰ μῆνα Φεβρουάριον τῆς ια ἰνδ. τοῦ ,ϛωλϛ. ἔτους ἔχοντα τὸν μῆνα ἡμέρας ιη. i. *Absolutus hic liber, manu mea Theodori Dociani filii Simeonis, mense Februario indictione II. anni* 6836. (*hoc est Christi anno* 1328.) *decima-octava ejusdem mensis.*

Codex bomb. XIV. sæculi, Aristidis orationes.

Codex bomb. XIV. sæculi, Aristidis orationes. Item dialogi quidam Platonis, Epistolæ ejusdem.

Codex bomb. XIV. sæculi, Philostrati vita Apollonii Tyanei, & alia ejusdem Philostrati.

Luciani codex perantiquus X. sæculi, sed restauratus plerumque recentiore manu, complectens octoginta libros ejusdem.

Codex membr. recens, Luciani opera, incipiunt ab Hippia, desinunt in Alcionem.

Ptolemæi Geographia cum tabulis in codice membran. XV. sæculi.

Codex membran. XIII. sæculi, Lexicon Græcum, in cujus fine explicatio Græca nominum Ebraïcorum Scripturæ sacræ.

Codices duo bombycini complectentes totum Suidæ Lexicon. Scriptum anno mundi 6910. Christi 1402.

Codex bomb. XV. sæculi Glossarium Græco-Latinum, in cujus fronte legitur hæc Epistola:

Φραγκίσκος Φιλέλφος Ἀνδρέᾳ τῷ φιλτάτῳ χαίρειν.

Βουλόμενος ἔγωγε τὰ σοὶ δοκοῦντα κατὰ φιλίας νόμον ποιεῖν, ἔγραψα μὲν οἷον ἐζήτεις, ὁποῖον δὲ μηδὲν θαυμαστὸν, ἀλλὰ τὸ ἡμῖν δυνατὸν ἐν καιρῷ. σὺ δὲ νικήσας ἡμᾶς εὐνοίᾳ τῇ φιλοφροσύνῃ ἔτι δὲ καὶ τοῦ μαθεῖν τῇ σπουδῇ, ἔῤῥωσο φιλτάτη μοι κεφαλή.

Franciscus Philelphus Andreæ dilectissimo, salutem.

Cum mihi cordi sit ea quæ tibi maxime placent secundum legem amicitiæ perficere, scripsi quemadmodum rogasti. Nihilque sane admiratione dignum per-

egi; sed quod per vires & tempus licitum fuit. Tu vero qui cum benevolentia & amicitia, tum discendi studio nos longe superasti, vale dilectissimum mihi caput.

Codex bomb. XIV. fæculi, Grammaticæ variæ, scilicet: Magistri Manuelis Planudis, Joannis Patriarchæ, Demetrii anagnostæ, Hesiodi & Pindari quædam; sapientissimi Tricha Τριχᾶ de metris. In fine legitur: ἦλθεν ὁ μητροπολίτης κδ' τοῦ ἀπριλίου μηνὸς ἡμέρᾳ παρασκευῇ, ὥρᾳ πρώτῃ τῆς νυκτὸς, ἔτους ϛωξη. ἰνδ. ιγ. *Venit Metropolitanus 24. mensis Aprilis, die parasceves, id est, feria sexta, hora prima noctis anni* 6868. id est, *Christi* 1360. *indictione XIII.* Qui sit iste Metropolitanus ignotamus.

Grammatica Græca Constantini Lascaris cusa Mediolani, anno 1476.

Codex bomb. XIV. fæculi, Exercitationes Grammaticales.

Codex bomb. Maximi Planudis de Grammatica, cujus annus sic in fine notatur, ἔτ. ϛωμθ. id est, mundi, secundum Græcorum computum, 6849. Christi 1341. Deinde in eodem codice Libanii Sophistæ Epistolici characteres; Georgii Chœrobosci de Poëticis; Aristidis Monodia de Smyrna.

Codex bomb. XIV. fæculi, Hermogenis fragmenta.

Aphthonii Sophistæ & Hermogenis Sophistæ, codex bomb. XIV. fæculi.

Codex XV. fæculi membr. Erotemata grammaticalia.

Codex XIV. fæculi bomb. Nicomachi Arithmetica, Euclidis Geometria.

Codex XIV. fæculi bomb. Homeri Ilias.

Codex membr. XII. fæculi, Homeri Ilias, & in fine, de Allegoriis Homeri.

Homeri Iliados editio anno 1488. Præmittitur Epistola Bernardi Nerlii ad Petrum Mediceum Laurentii filium.

Codex bomb. XIV. fæculi, Hesiodi opera & dies cum scholiis bonæ notæ, item Theogonia cum scholiis, item scutum Herculis cum scholiis, Theocriti Bucolica cum scholiis, Dionysii Alexandrini περιήγησις. Excerpta quædam ex Scriptura sacra. Prosodia.

Codex bomb. Pindari cum schol. fæc. XIII.

Codex bomb. in quo Æschyli Tragœdiæ cum scholiis, & Dionysius Periegetes cum scholiis. In fine Æschyli hæc leguntur: ἀπὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου εἰσὶ, χρόνοι ͵αμβ. ἀπὸ δὲ τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ͵α τ μ δ, ἀπὸ δὲ τῆς κτίσεως κόσμου ͵ϛ ω ν β. ἔκτισεν δὲ ὁ εὐσεβέστατος βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς τριακοσίας ἑξήκοντα πέντε ἐκκλησίας. *A magno Constantino elapsi sunt anni* 1042. *a Domino Christo anni* 1344. *a creatione mundi anni* 6852. *Excitavit autem pissimus Imperator Justinianus trecentas sexaginta quinque Ecclesias.*

Codex bomb. XIII. fæc. Sophoclis & Euripidis Tragœdiæ.

Codex membr. XIV. fæc. Euripidis Tragœdiæ sex. Sophoclis totidem.

Codex XV. fæc. Euripidis, Sophoclis & Æschyli Tragœdiæ quædam.

Codex membr. Sophoclis Tragœdiæ XII. fæc. Olim in eo descriptum fuerat Vetus Testamentum charactere unciali, a fæculis circiter duodecim; verum deletis pene prioribus, substitutus eorum loco Sophocles fuit.

Codex bomb. XIV. fæc. Sophoclis Tragœdiæ, Dionysius Periegetes, Porphyrii Isagoge.

Codex XIV. fæc. bomb. Euripidis & Æschyli Tragœdiæ quædam.

Codex bomb. XIV. fæc. Aristophanis Comœdiæ quatuor cum scholiis.

Codex alius bomb. XIV. fæc. Aristophanis Comœdiæ.

Codex bomb. XIV. fæc. Theocritus & Hesiodus cum scholiis.

Codex bomb. XIV. fæc. Oppiani Halieutica cum scholiis.

Codex bomb. XIV. fæc. Ovidii Metamorphoseôn versio in Græcum per Maximum Planudem.

Catalogum Græcorum, qualis superius editus est, manu mea confeci: Latinorum notam ab amicissimo viro Anselmo Bandurio, manu ipsius accurate exaratam, accepi, estque istius modi:

Codex membr. in quo Epistolæ quædam S. Cypriani.

Cod. membr. Lactantii Firmiani institutionum adversus Gentiles lib. VI. In fine legitur: *Feliciter scripsit Ambrosius Monachus, complevitque XVII. Kal. Februarias, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quarto-decimo.*

Ejusdem alter codex membranaceus.

Codex Membran. XIII. circiter fæculi, Hilarii de Trinitate libri XII. Ejusdem de Dedicatione Ecclesiæ, de Synodis, contra Constantium libri III. contra hæreses ejusdem. Exemplum blasphemiæ Auxentii Arriani Mediolanensis episcopi. Ejusdem adversus Auxentium Mediol. Ejusdem in Psalmum *Beati immaculati.* Didymi de Spritu Sancto. Gennadii de Ecclesiasticis dogmatibus. Septem regulæ Ticonii de exponenda sacra scriptura. Errores Gilberti Pictavensis episcopi damnati in Remensi Concilio sub Papa Eugenio. Fides Remensis Concilii ab Abbate Claraevallis Bernardo dictata. Liber Boëtii Severini de Trinitate, ejusdem de Hebdomadibus, ejusdem de fide Christiana, ejusdem de duabus naturis & una persona Christi, ejusdem de unitate essentiæ divinæ & processione divinarum personarum. Athanasii Episc. Alexandrini libri IV. de Trinitate, liber fidei & expositio fidei, Athanasii ad Luciferum, libellus de miraculis imaginis Salvatoris quæ crucifixa fuit a Judæis, de exhortatione Monachorum. Quæstiones Athanasii Arch. Alexandrini de pluribus & necessariis rebus in facris scripturis. Hæc omnia, exceptis epistolis ad Luciferum, spuria sunt.

Vita S. Antonii Abbatis auctore S. Athanasio, in gratiam Monachorum Abbatiæ Florentinæ ex Græco versa a Francisco Zephyro.

Codex membran. in quo transitus B. Hieronymi, insuperque vita S. Pauli primi Eremitæ. In fine Leonardi Dati Presbyteri Florentini carmen de D. Hieronymo ad Nicolaum Mediceum.

Codex membr. X. Circiter fæculi. Eusebii Cæsariensis historia Ecclesiastica ex versione Rufini libri IX. & ejusdem continuatio usque ad obitum Theodosii Senioris, libri II.

Regulæ SS. Basilii, Pachomii & Augustini in codice membr. XIII. fæculi.

Alius codex in quo prologus Basilii in regulam suam aliaque ejusdem, itemque epistola Macarii Ægyptii ad juniores Monachos.

Alius codex membr. S. Basilii de integritate virgini-

virginitatis, ex Græco versus per Ambrosium Camaldulensem, cum ejusdem Ambrosii præfatione: Itemque sermo Basilii ad juvenes, interprete Leonardo Aretino cum ejusdem præfatione ad Colucium.

S. Ephrem Syri Diaconi sermones, interprete Ambrosio Camald. & epistola ejusdem Ambrosii ad Cosmum Mediceum anno 1458. Februarii 9.

Codex membr. Cæsarii Arelatensis admonitiones. S. Ephrem de Oratione. Augustini de consolatione mortuorum, & alia ejusdem Ambrosii de pœnitentia. Homiliæ diversorum.

Codex membr. Gregorii Nazianz. apologeticus & aliæ duæ ejusdem orationes. Basilii epist. ad ipsum Gregorium. Joan. Chrysostomi de Laudibus Apostoli Pauli. Dionysii Areopag. Epist. ad Timotheum de Martyrio Petri & Pauli.

Joann. Chrysost. de dignitate sacerdotali codex membr.

Leonis Papæ Epistolæ in cod. recenti.

Historiæ Tripartitæ libri XII. in codice X. sæculi.

Sedulii Poëma sacrum in codice membr.

Prudentii de novo & veteri Testamento codex recens.

Dionysii Areop. opuscula & Epistolæ in codice membr.

Homiliæ B. Gregorii Papæ in Ezechielem Prophetam numero XXII. habitæ in Patriarchio Lateranensi, in Basilica, quæ appellatur Aurea.

Ejusdem Epistolæ quædam in alio codice.

Liber Regulæ pastoralis S. Gregorii. Item Ugonis de claustro corporis & animæ.

Nili Monachi de Christiana Philosophia, interprete Isidoro Monacho, codex scriptus anno 1534.

Bedæ Presbyteri de gestis Britannorum sive Anglorum. In fine habetur catalogus operum Bedæ.

Remigius, Hieronymus, in Epistolas Pauli. Bedæ in Epistolas Canonicas, codex bonæ notæ.

Codex membr. XI. sæculi in quo libri IV. de vita B. Gregorii Papæ, a Joanne Diacono ad Johannem Papam, in fine legitur: *Ego Ugo indignus Sacerdos inchoavi hunc librum VIII. Kal. Septembr. & explevi eum XIV. Kal. Octobr. feliciter concurrente sexto, indict. XV.* Passio SS. Marcelli Papæ, Anastasii, S. Christinæ, vita S. Hilarii, vita & passio S. Anastasii cum undecim fratribus, S. Pantaleonis, SS. Quiriaci & Julitæ, S. Margaritæ, S. Reparatæ, S. Domnini, S. Callixti, S. Zenonis Episcopi: Gesta S. Christophori. Passio S. Blasii.

In alio cod. vita S. Francisci, item S. Paulæ viduæ.

Vita S. Joannis Eleemosynarii a Leontio Neapoleos Cypri: in fine adduntur ab eodem Leontio quædam prætermissa.

Vita S. Bernardi Claravallensis.

In codice membranaceo vita S. Zenobii Episcopi Florentini per Joannem Aretinum, cum ejusdem Joannis Epistola ad Joannem Presbyterum S. Michaëlis. Item vita S. Joannis Chrysost. ex Palladio per Ambrosium Monachum versa ex Græco. In fronte habetur ejusdem Præfatio ad Eugenium Papam, codex membr.

Gullielmi Abbatis vita S. Bernardi. Item Bernardi. Abbatis in illud: *Missus est Gabriel.* & Planctus B. M. Virginis, codex memb.

Bernardi Abbatis de contemplatione.

S. Bernardi & Gilberti in Cantica, item alii ejusdem codices.

Epistola Andreæ Notarii Florentini de vita Ugonis Marchionis Florentini D. Nicolao Abbati Monasterii S. Mariæ Florentinæ, compilata anno 1345. Item chronicon Martini, quem vulgo Polonum vocant, usque ad Clementem IV. Papam: hic dicitur F. Martinus Ordinis Prædicatorum. Insuper chronica Italorum Regum & Romanorum Impp. usque ad Augustulum, codex membr.

Vita Ugonis Comitis Magdeburgensis ad R. P. Celsum Veronensem Abbatem S. Mariæ, auctore Laurentio Ciato Florentino, Florentiæ scripta anno 1492. cui adnectitur Epistola Petri Damiani ad Gottefredum Marchionem de vita ejusdem Ugonis.

Martyrologium.

Ricardi de S. Victore opera in codice membran.

Joannis Gersonis opera.

Joannis Gersen (*sic*) Cancellarii Parisiensis de Imitatione Christi, codex scriptus anno 1466.

Constitutiones synodales D. Angeli Episc. Florentini & Bullæ duæ Eugenii Papæ IV. codex scriptus a Laurentio Presbytero Florentino.

Leonardi Aretini de bello Italico adversus Gotthos libri IV. ad Julianum Cardinalem S. Angeli.

Ejusdem Leonardi Aretini & Poggii Epistolæ.

Francisci Petrarchæ operum codices aliquot.

Historiæ Monasterii Cassinensis libris IV. desinunt ad tempora schismatis Petri Leonis. In fine legitur, Heustachius, quod videtur scribæ nomen esse, codex membr.

Matthæi de Palmeriis de temporibus, cum procemio ad Petrum Mediceum Cosmæ filium. Hæc in fine leguntur: *Antonius Marii filius Florentinus civis atque Notarius transcripsit Florentie ab Originali* XI. *Kal. Januarii* MCCCCLVIII. *valeas qui legis.* Opus magna parte, ut aiunt, ineditum.

Libellus Terræ sanctæ editus a fratre Bochardo. Item Orosii de constructione Romæ: in fine Epistola quam misere Teucri Eugenio Papæ IV.

Historia scholastica.

F. Blondi historiæ.

Historia Britonum versa ex lingua Britannica in Latinam optimæ notæ, codex membranaceus XII. sæculi.

Alii item bene multi codices adsunt, ad Philosophiam, Geometriam, Theologiam, scholasticam, ad Decretales, &c.

Sallustius Crispus, ac Justinus, Trogi Pompeii nomine, scriptus anno 1405.

M. Tullii Ciceronis Orationes septem, pro Cæcinna, de lege Agraria contra Rullum, ad Populum contra legem Agrariam in L. Pisonem, pro Rabirio Pisone, pro C. Rabirio perduellione, pro Roscio Comœdo. In fine hæc leguntur: *Has septem Tullii orationes, quæ antea*

culpa temporum apud Italos deperdita erant, Poggius Florentinus, perquisitis plurimis Galliæ Germaniæque, summo cum studio ac diligentia, bibliothecis, cum latentes comperisset in squallore & sordibus, in lucem solus extulit, ac in pristinam dignitatem decoremque Latinis musis dicavit.

Tullii novorum Rhetoricorum libri IV. seu ut quibusdam videtur, Cornificii Rhetoricorum ad C. Herennium, vel, ut alii putant, incerti auctoris, codex XIV. sæculi.

M. Tullii de Amicitia. de Senectute, Paradoxa cod. membr. Item alius eadem opera complectens.

Ejusdem Epistolarum ad Brutum, ad Quintum Fratrem libri XIII. ad Atticum libri VII.

Ejusdem Cato major, seu de Senectute, Lælius sive de Amicitia ad Pomponium Atticum, Paradoxa ad M. Brutum. Pro M. Marcello, pro Q. ligario, pro Rege Dejotaro, de officiis tres libri ad M. filium. Invectivæ Sallustii in Ciceronem & in Sallustium Ciceronis.

Epistolæ ad familiares aliquot, & io alio codice similiter.

De finibus bonorum & malorum ad Brutum libri V.

Alter eadem complectens, in cujus fine hæc leguntur: *Absolvit autem scriptor postrema manu ad IV. Kal. Junias, Verbi anno incarnati* MCCCCVI.

Item M. Tullii Ciceronis fragmentum de Academicis, in cujus fine hæc scripta sunt: *Non reperitur plus, tanta fuit negligentia atque inscitia eorum qui jam nos multis sæculis anteiverunt: qui sua inertia utinam & ignorantia præmia digna ferant.*

Ejusdem de natura deorum libri III. ad M. Brutum, descriptus codex a Marino Tomacello Neapolitano.

Rhetorica Ciceronis, seu de Inveotione libri III. Item incerti auctoris, seu ut quibusdam placet, Cornificii Rhetoricorum libri IV. In fronte codicis legitur: *Ars nova & vetus Ciceronis.*

De Officiis libri III.

Ejusdem Verrinæ, Catilinariæ, tres orationes ad Cæsarem. Sallustii in Ciceronem & Ciceronis in Sallustium. In fine codicis miscellanea quædam habentur, & inter hæc epigrammata in laudem illustrium virorum, quæ quondam in aula minoris Palatii legebantur, jam vero non comparent.

Ejusdem ad Quinctum fratrem de Oratore libri III.

Codex membr. Julii Cæsaris comentarii castigati a Celso Coostantino V. C.

Quintiliani Institutiooes oratoriæ, cod. membr.

Justiniani codices duo.

Suetonius cum aliis scriptoribus historiæ Augustæ.

Lucii Flori codex membr. In fine legitur: *Iste liber est mei Antonii Tomasii de Corbinellis conscriptus anno* 1398.

Plinii historia naturalis codex membr.

C. Julius Solinus Polyhistor. In fine legitur: *Me Guido collegit, meque peregit.* Alius item Solini codex.

Macrobii Saturnalia cod. membr. scriptus anno 1461.

Diogenes Laërtius interprete Ambrosio Camaldulensi.

A. Gellii noctium Atticarum codex.

Flavii Vegetii Renati, viri illustris de re militari libri IV. Item Sexti Julii Frontini strategematicon libri IV. cod. membr.

Vitæ Plutarchi in codicibus aliquot, interprete Leonardo Aretino.

Aristotelis codices, Argyropylo interprete, jussu Cosmæ Medicei. Alia ejusdem opera interprete Leonardo Aretino.

Terentii Comœdiæ VI. cod. membr.

Lucani Cordubensis de bellis Romanorum.

Virgilii opera in cod. membr. Bucolica in alio codice.

Ovidii Nasonis metamorphoses.

Juvenalis codex.

Senecæ Tragœdiæ.

Bibliotheca Canonicorum Regularium Fesulana.

Josephi antiquitates & de bello Judaïco duobus tomis.

Hegesippi de bello Judaïco.

Origenis in scripturam tomi duo.

Tertuliani opera.

S. Cypriani opera.

Lactantii institutiones.

Eusebii Pamphili Historia Ecclesiastica interprete Rufino.

Eusebii Pamphili præparatio Evangelica, interprete Georgio Trapezuntio.

Ejusdem Chronicon.

Athanasii opera interprete Ambrosio Camalduleosi.

Hilarii opera.

Basilii Hexaëmeron & alia opera Latine.

Ambrosii codices bene multi.

Hieronymi codices.

Joannis Chrysostomi, interprete Aniano.

Joannis Chrysostomi in Evangelium Joannis interprete Francisco Domino Mariocti Aretino Hom. LXXX.

Ejusdem in Epist. ad Corinth. Latine.

Chrysostomi sermones a Lylio Tifernate versi & Nicolao V. nuncupati.

Ejusdem adversus vituperatores vitæ Monasticæ, interprete Ambrosio Monacho Camald. Simbaldus scripsit an. MCCCCLXI.

Thesaurus Cyrilli interprete Georgio Trapezuntino, & in eodem codice Chrysostomi contra Anomœos; item vitæ Joannis Chrysostomi, Gregorii Nazianz. & Athanasii Alex. per Joaunem Tortelium.

Augustini operum codices multi.

Pauli Orosii opera.

Historia Tripartita.

Bedæ opera quædam & in eodem codice, Vita B. Agnelli Neapolitani.

Joannis Damasceni quædam Latine.

Item SS. Bernardi, Thomæ Aquin. Bonaventuræ codices non pauci.

Fratris Vincentii speculum historiæ.

Sozomeni Pistoriensis historiæ.

Varro de origine linguæ Latinæ.

Julii Cæsaris codex emendatus a Julio Celso.

M. T. Ciceronis opera omnia duobus tomis. Alii ejusdem codices.

Titi-Livii decades scriptæ anno 1431. 24. Maii. Alius ejusdem codex.

Quintiliani codex.

In codice uno Sallustius, Florus, Sextus Rufus, Plinius Veronensis secundus de

Viris illustribus, Æmilius Probus, Suetonius Tranquillus, Epitome Plinii de Historia Naturali, per Ludovicum de Guastis ad illustrem Principem Paulum Gumisium Dominum Luceosem.
Justini epitome Trogi.
Quinti Curtii codex.
Plinii historiæ ejusdem ætatis.
Senecæ opera & carmina.
Columellæ codex.
Prisciani Grammatica.
Donatus in Terentium.
Virgilii codex.
Servius in Virgilium.
Diogenes Laërtius Latine, interprete Ambrosio Camaldulense.

EX BIBLIOTHECA S. MARCI DOMINICANORUM FLORENTIÆ.

Armarium primum a dextra ingredientibus.

CODices in Membranis.
B. Athanasii Archiep. Alexandriæ contra impium Apollinarem de salutari Epiphania Christi.
Ejusdem de divina & consubstantiali Trinitate & de inhumanatione Verbi contra Apollinarem.
Ejusdem de apparitione Dei Verbi in Carnem.
Ejusdem ad Adelfium Episcopum & Confessorem Epistola.
Ejusdem ad Maximum Philosophum.
Ejusdem de Incarnatione Dei Verbi. Incipit: *Confitemur Filium Dei*, &c.
Ejusdem dilectissimo Papæ & ei qui cum ipso est Clero, & iis qui in Persarum provincia habitantes, in fide Dei firmati sunt.
Item Dionysii Episcopi Alexandrini ad Paulum Samosateosem.
Item Orthodoxi & Apollinaristæ Dialogus de Christo.
B. Gregorii Nazianzeni sermo de Pascha.
Ejusdem sermones de Martyribus & in Julianum persecutorem.
Ejusdem Epistolæ ad Cledonium.
Ejusdem ad Virginem.
S. Basilii Epistola ad Amphilochium.
Ejusdem Terentio Comiti.
Ejusdem Ambrosio Mediolanensi. Ad B. Theodoram ancillam Dei.
B. Gregorii Episcopi Nysseni ad Philippum Monachum de Arrianorum oppositionibus.
B. Joannis Episc. Constantinop. ad Cæsarium Monachum tempore secundi exilii sui.
Cyrilli Episcopi Alexandriæ de Apopompeo, ad Acacium Epistolæ duæ.
Ejusdem commonitorium ad Succensum Dioecesariensis Eccl. Episcopum.
Aliud Commonitorium ejusdem ad eumdem.
Ejusdem Commonitorium Eulogio Presb.
Procli Episcopi homilia in natalem Domini Nostri Jesu Christi.
2. Gaii Sollii Apollinaris Sidonii Epistolæ & carmina. Codex antiquus in membrana.
3. Cypriani Episcopi Epistolæ in membr.
4. Constantini Lascaris Grammatica.
5. In charta: Erotemata Manuëlis Moschopuli Græce.
6. Codex in membr. Acta B. Hieronymi de genealogia B. M. Virginis.
Item qualiter corpus B. Jacobi in Hispaniam venit. Et nonnulli Canones aut decreta Ecclesiastica.
7. In Chart. Joann. Chrysost. in Psal. 50. Homiliæ duæ. Item Gaudentii Episcopi Brixiens. Conciones 10. in Exodum & in Evangelium. Alii ejusdem Tractatus.
8. In membr. Sancti Cypriani Episcopi & Martyris Epistolæ, & alia ejusdem.
9. In Chart. in principio legitur: Hic liber est Conventus Sancti Marci de Florentia Ord. Fr. Prædicatorum, quem scripsit Frater Leonardus Uberti de Florentia, ejusdem Conventus Filius, qui obiit Romæ die 25. Maii 1481. Quædam opuscula & Epistolæ B. Bernardi. B. Ambrosii Epistolæ de honestate Vitæ. B. Augustini de speculo animæ. Hugonis de Sancto Victore Sup. Reg. B. Augustini. S. Isidori de Viris illustribus. Ildefonsi Toletanæ Civitatis Archiepiscopi de Viris illustribus. S. Isidori Hispalensis Episcopi de ortu, Vita & obitu SS. PP. Veteris & novi Testamenti. Bedæ Venerabilis Presbyt. Chron. de Temporibus. Quædam historica de Sacerdotio Joann. Chrysostomi. Quædam de Sibylla Erythrea. Epistola Lentuli Præsidis Judææ Senatui P. Q. R. de Jesu Christo. Epistola Pilati ad Claudium Imperatorem de Jesu Christo. Ejusdem ad Tiberium Imperatorem de Jesu Christo. Epistola Sanctæ Anastasiæ Virg. & Mart. ad Chrysogonum & Chrysogoni ad eamdem Epistolæ. Vita Sancti Athanasii Archiepiscopi Alexandrini. Astrologia Aristotelis. Joan. Gerson Cancellarii Parisiensis de celebratione Missæ. Tractatus de glorificatione in paradiso Magistri Bartholomæi Lapaccii de Florentia Ord. Prædicat. Episcopi Coroneosis. Historia de excidio Constantinop. facto a Turcis, scripta ex Chio die 13. Augusti 1453.
10. In membr. In principio legitur: *Iste liber est Conventus Sancti Marci de Florentia quem habuit a Cosma Johan. de Medicis.*
Liber Dionysii Areopagitæ de cælesti Hierarchia.
Item alia omnia ejusdem Dionysii.
11. In membr. Expositio Magistri Hugonis S. Victoris Parisiensis super Angelicam Hierarchiam B. Dionysii Areopagitæ.
12. Excerptio Venerabilis Bedæ ex opusculis S. Augustini. Cod. in membr. perantiquus.
13. In membr. Glossulæ in Evangelium secundum Matthæum.
14. In membr. Tractatus quidam Beati

Anselmi Cantuariæ Archiepiscopi.

15. In membr. Tractatus S. Gregorii Naz. in quibus de dictis Jeremiæ: ante Imperatorem pro quodam periclitante, & de grandinis vastatione.

16. In Membr. Homiliæ Origenis in Leviticum XV.

17. In membr. Origenes super Cantica Canticorum interprete Hieronymo Presbytero.

18. In membr. Origenis Homiliæ 9. in librum Jesu Nave.

19. In membr. Ivonis Carnotensis Episcopi Panormiæ partes VIII.

20. In membr. Origenis Periarchon, Rufino Presbytero interprete. Apologeticus S. Pamphili martyris; & additio brevis ipsius Rufini pro defensione Origenis.

21. In membr. S. Cæsarii Arelatensis admonitiones, Cod. antiquus.

22. In membr. S. Cæsarii Arelatensis, S. Ephrem & S. Augustini Sermones nonnulli.

23. In charta. Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini Thesaurus Georgio Trapezuntio interprete ad Alphonsum Regem Aragonum, & utriusque Siciliæ.

24. In membr. S. Bedæ Presbyteri in Evang. secundum Marcum.

25. In charta, Eusebius Pamphili de Evangelica præparatione a Georgio Trapezuntio versus, ad Sanctissimum PP. Nicolaum V.

26. In membr. Bedæ Scotti super Acta Apostolorum, & Epistolas Canonicas. Aurelii Augustini super Epist. 1. Joannis.

27. Athanasii Episcopi Alexandrini opuscula plurima. Item Cyrilli Alexandrini. Item Pauli Emiseni. Item S. Procli Constantinop. Episcopi quædam.

Venerabilis Patris Brunonis ad Rodulphum cognomento Viridem Epist. in charta.

28. In membr. Homiliæ Origenis super Lucam, Hieronymo interprete, caracteribus Longobardicis.

29. In membr. Origenis Periarchon lib. 4. Rufino interprete.

30. Expositio Origenis in lib. Numerorum in membr.

31. In membr. Tractatus Origenis in Epist. ad Romanos Rufino interprete, libri 10. S. Hieronymi Presbyteri in Epist. ad Titum & ad Philemonem.

32. In membr. Tractatus Origenis in Epist. ad Romanos.

S. Hieronymi super Epist. ad Galatas, ad Titum, &c. Ad calcem extat tantum hic titulus: In nomine Dei summi incipit Tractatus B. Joannis Constantinopolitani Episcopi in Epist. Pauli Apostoli ad Hebræos a Constantino Presbytero Antiocheno Græce editum, & in Latinum a Mutiano Scholastico translatum.

33. Concordantiæ Evangeliorum editæ a Fratre Philippo Ultrarueno Ordinis Fratrum Minorum. Item Homiliæ 14. Origenis in Ezechielem B. Hieronymo interprete in membr.

34. In membr. Origenis expositio in lib. Genesis.

* Ejusdem Tract. in Levit. Hieronymo interprete.

35. In membr. Isidorus etymologiarum.

36. In membr. Conciones S. Hilarii Episcopi super Matth.

37. B. Hieronymi Presb. Liber locorum & nominum Hebræorum, in membr.

38. In membr. Tractatus S. Hilarii Pictaviensis Episcopi in Psalmum 118.

39. Athanasii Episcopi Alexand. contra Gentiles, interprete Ambrosio Camaldulensi.

40. Isidori Hispalensis de passione Dominica. Augustini ad Eremitas. Ejusdem de igne Purgatorio, de fide, & alia in membr.

41. S. Basilii Episcopi de vera integritate Virginitatis, Ambrosio Camald. interprete. Item Sancti Josephi Patriarchæ laudatio a B. Ephrem Syro edita, in charta.

42. In membr. S. Bernardi Abbatis de præcepto & dispensatione. Item de Consideratione ad Eugenium PP. Item vita B. Malachiæ Episcopi.

43. In membr. Expositio Sancti Bernardi Clarev. Abbatis in Cantica Canticorum Salomonis.

44. In membr. B. Bernardi varia opuscula.

45. In Membr. B. Bernardi sermones varii. S. Hieronymi de nominibus & locis Hebraïcis.

46. In membr. B. Bernardi in Cant. Canticorum.

47. In membr. Isidori sententiarum. Bruno Signiensis Episcopus G. Magulonensi Episcopo de Sacramentis Ecclesiæ, &c. S. Augustinus de Virginitate, de littera & spiritu.

48. In membr. S. Basilii Episcopi de vera Virginitate, Ambrosio monacho interprete.

49. S. Hilarii de Trinitate in membr. Cod. antiquus.

50. Hilarii a 50°. Psalmo usque ad *Domine probasti me*, in membr.

51. In membr. S. Bernardi Abbatis Homiliæ cum vita ejusdem scripta a Domino Guillelmo Abbate.

52. Tertulliani plurima, in quibus de corona militis, de pallio, &c. in chart. scriptus anno D. 1426.

53. Tertulliani varia, in charta.

54. Ejusdem de patientia, de carne Christi adversus Praxeam, &c. Item ejusdem de fuga, de corona militis, & alia.

55. Regula Gregorii PP. Capitulis 65. scripta ad Joannem Episcopum Ravennatensem in membr. Cod. antiquus.

56. Pastoralis Gregorii PP. in membr.

57. B. Gregorii PP. Homiliæ 40. S. Augustini de sermone Domini in monte. S. Ambrosii de B. Agnete. S. Maximi de eadem. Legenda SS. Justi & Clementis, passio S. * Effesr martyris, in membr.

58. Gregorii PP. super Ezechielem, in membr.

59. Ejusdem super Ezechielem alter Cod. in membr. Hom. 22.

60. Dialogi S. Gregorii PP. sine fine. Dialogus S. Augustini ad Deodatum. Ejusdem de natura boni, imperfectus, in membr.

61. In Membr. notula sine titulo super omnes Psalmos. Notula de vitiis & virtutibus, de Sacramentis Ecclesiæ, de tribus symbolis & articulis, de decalogo, &c. Item Martini Episcopi de quatuor virtutibus ad Regem * Mironem

Mironem B. Gregorii Dialogi.

63. B. Gregorii PP. in Job. moral. a Lib. 17. usque ad 35. in membr.

64. Ejusdem moralia in membr.

65. S. Gregorii PP. quatuor libri Dialogorum. Item sermo de translatione S. Benedicti & Sanctæ Scholasticæ sororis ejus. Incipit: Cum diu gens Longobardorum. In fine: Explicit sermo de translatione S. Benedicti & S. Scholasticæ sororis ejus. Quomodo in pago Aurelianensi feliciter ingressi sunt. Nonis vero Decembris corpus S. Benedicti in Floriaco collocatum est; & corpus S. Scholasticæ in Cenomanis in pace translatum est. Item Epistola Damasi PP. ad B. Hieronymum de missarum celebratione, & Hieronymi ad Damasum.

66. S. Gregorii PP. Moralium secunda pars, in membr.

67. Epistolæ ex Registro B. Gregorii PP. mense Septemb. indictione IX. in membr. Cod. antiquus.

68. S. Joan. Chrysostomi de compunctione cordis, de reparatione Lapsi, de Lapsis ad Theodorum, & quod nemo læditur nisi a seipso.

69. Joan. Chrysostomi adversus vituperatorem vitæ monasticæ.

70. D. Joan. Chrysostomi in Evang. secundum Matth. alias in lucem edita 1540.

71. Joan. Chrysostomi in Epistolam B. Pauli ad Titum; in primam ad Timotheum. Ejusdem Epistola ad Olympiadem. In secundam ad Timotheum. Item in Epistolam ad Philemonem in papyro.

72. Tractatus B. Joan. Chrysostomi in Epistolam Pauli ad Hebræos a Mutiano in Latinum translatus.

73. D. Joan. Chrysostomi super Evang. S. Joannis Homiliæ 88. traductæ per Franciscum Aretinum circa annum Domini 1459. & hæc est originalis traductio quam Cosmo emendandam misit dictus Franciscus.

74. S. Joan. Chrysostomi super Matth. a Georgio Trapezuntio conversus, cum Georgii Epistola in fine ad illustrem Senatorem Venetum Franciscum Barbarum.

75. Joan. Chrysost. in Matth. cum præfatione Aniani in charta. Homiliæ 25ª. pars I.

76. Catalogus Apostolicorum Damasi ad Hieronymum, characteribus Longobardicis in membr. Ejusd. Catalogus virorum illustrium venerabilium. Epistolæ Quodvultdei Diaconi ad Augustinum, & Augustini ad Quodvultdeum. S. Augustini liber hæresum. Item Cassiodori Senatoris in Octateuchum, libros Regum, &c. Item sub Damaso Papa de exemplaribus fidei & de recipiendis & non recipiendis libris. In iis censentur acta B. Sylvestri; namque sic dicitur: Item actus B. Sylvestri Apostolicæ sedis Præsulis, licet ejus qui conscripserit nomen ignoretur, a multis tamen in urbe Roma Catholicis legi cognovimus. Item notitia Librorum apocryphorum. Item de vitiis & virtutibus.

77. Martyrologium. Incipit XII. Kl. IAN. Natale Thomæ Apostoli. Desinit: XIII Kl. Oct. in Alexandr. natali SS. Domitii, Palei; Nili, Palimadi Helii. Item de vita vel obitu, seu iteratione S. Paulæ, editus à B. Hieronymo Presbytero Betheleem in consolationem B. Eustochiæ Filiæ ejus.

S. Augustini Episcopi de adventu Domini. Retractionum libri duo. De Genesi ad litteram, imperfectus liber unus, & alia ex S. Aug. in membr.

78. Sepher Tilim, id est volumen Hymnorum. In membr.

79. Libri contra Jovinianum, numero duo, Apolog. ad Pammachium, in membr.

Item exempla Epistol. Epiphanii Episcopi Cypri ad Joann. Episcopum Jerosolymitanum.

80. Origenis Homiliæ 9. in Jesu Nave, Hieronymo interpr. in membr.

81. Expositio S. Hieronymi Pref. in lamentationes Jeremiæ Prophetæ, in membr.

82. Sophronii, Eusebii, Hieronymi in libr. Hebraicarum quæstionum. Expositio Bedæ Presbyteri parabolarum Salomonis. Hieronymi in libr. Ecclesiastes. Ejusdem expositio Evangelii Marci, in membr.

83. Translatio S. Hieronymi, tractatus Origenis in epithalamicis. Epistolæ D. Hieronymi. Expositio fidei ejusdem ad Augustinum & Alypium missa. S. Augustini ad Julianum comitem. S. Augustini ad Paulinum Nolanæ Ecclesiæ Episcopum * in cura agendi pro mortuis; de ligno vetito, contra Manichæus & alia.

84. B. Hieronymi Presbyteri comment. in Epistolas B. Pauli ad Galatas, ad Ephesios, ad Titum, ad Philemonem, in membr.

85. B. Hieronymi Presbyteri Epistolæ, & alia.

86. Expositio Genesis Origenis, Homiliæ 15. Expositio Hieronymi super Jeremiam, & super lamentationes Jeremiæ. Ejusdem comment. in Danielem. Ejusdem in Ezechielem libri 6. & aliquid deest in fine libri sexti, in membr.

87. S. Hieronymi Presb. super Habacuc, Sophonia, Aggæo, Zacharia. & Malachia, & Daniele, in membr.

88. B. Hieronymi Epistolæ & Tractatus 87. cum Symbolo fidei, in principio S. Papæ Damaso, in membr.

89. Officium B. Virginis cum figuris initio expressis, & initio Kalendarium lingua Gallica, in membr. elegantissime descriptum.

90. Epistolæ D. Hieronymi ad Damasum & Augustinum, in membr.

Item ad Paulinum de institutione Clericorum & Monachorum, charactere semilongobardo.

91. S. Hieronymi Presbyteri expositio in Evangelium S. Matth.

S. Ambrosii Archiep. Mediolanensis in Evangelium S. Lucæ.

92. Epistolæ Damasi & Augustini ad Hieronymum & hujus ad illos.

S. Hieronymi de institutione clericorum &c. Ejusdem de optimo genere interpretandi. Ejusdem Epistola ad Suniam & Fretelam in Psalterium. Item ejusdem Epistolæ aliæ, & Tractatus, in membr.

93. B. Hieronymi in Osee Prophetam, Amos, Abdiam, Nahum, Malachiam, &c. In membran.

94. B. Hieronymi super Psalmos, in membrano.

95. Breviarium B. Hieronymi Presbyteri sive super Psalmos. Chronicon quod incipit:

Pompeius Bello Jerosolyma percepta; & Præfatio Anastasii Bibliothecarii Apostolicæ sedis. Chronographia tripartita.

96. S. Ambrosii Episcopi de inventione corporum SS. Gervasii & Protasii. De consolatione Valentiniani. De morte Valentiniani. De obitu Theodosii Imperatoris. Epistola ejusdem ad Vercellenses,&c. In membran.

97. Ejusdem de pœnitentia, in membr.

98. Ejusdem de Sacramento Baptismi. De Virginibus. Hexameron. De Paradiso terrestri; de Cain & Abel, in membr.

99. Ejusdem de vita beata. De tripartita tentatione. De Isaac. De Salomone. De bono mortis, in membr.

100. Ejusdem Epistolæ. De obitu Theodosii Epitaphium. Sermo habitus ad populum.

101. S. Prosperi de vita contemplativa. S. Ambrosii. S. Isidori. S. Augustini Tractatus de pœnitentia. S. Augustini Soliloquia, S. Ambrosii de Paradiso & de Cain & Abel. S. Isidori liber sententiarum, in membr.

102. S. Ambrosii Tractatus de Psalmo 118. in membr.

103. S. Ambrosii libri III. de officiis & de pœnitentia. S. Hieronymi de mansionibus Israëlitici populi. S. Ambrosii de Virginitate libri 4., in membr.

104. S. Ambrosius Liber de vocatione omnium gentium. In fine legitur: qui diu perditus credebatur de vocatione omnium gentium Sacratissimi Doctoris Ambrosii Libellum clarissimus vir Cosma de Medicis transcribendi curam apposuit anno Domini 1446., in membr.

105. Ejusdem sermones diversi. Aristeas ad Philocratem Fratrem de 70. interpretibus per Mathiam Palmerium Pisanum in Latinum versus in Papyro.

106. S. Ambrosii Hexameron, de Paradiso, de Cain & Abel, de officiis libri 3. in membr.

107. Ejusdem Tractatus in Lucam, de mysterio Paschæ, in membr.

108. S. Augustini in Epist. S. Joannis, in membr.

109. Ejusdem de Baptismo contra Donatistas libri 7. contra Pelagianos de Baptismo parvulorum libri 3. de unico Baptismo, in membran. Ejusdem Retractationes.

110. Ejusdem Enchiridion, sermo de dedicatione Ecclesiæ, Homilia super illud: *Erat quidam Regulus*. Vita S. Juliani martyris, in membr. Prisciani Grammatici Epistola ad Symmachum.

111. S. Augustini Homiliæ 50. Regula Clericorum Joannis Abricensis Episcopi. in membran.

112. S. Augustini Retractationes. Judicium Librorum omnium S. Augustini collectum a Possidio Episcopo.

113. S. Augustini de bono conjugali, de nuptiis & concupiscentia. De cathechizandis rudibus, in membr. Ejusdem contra Pelagianos libri IV. De gratia & libero arbitrio ad Valentinum, in membr.

114. Ejusdem de libero arbitrio libri III. Soliloquia. De immortalitate animæ. De vera Religione, in membr.

115. Ejusdem contra Academicos, de ordine, Dialogus ad Filium de Trinitate, in membr.

116. Ejusdem de Sermone Domini, in monte, in membr.

117. Ejusdem Soliloquia. S. Bernardi Abbatis meditationes. Planctus Virginis Mariæ secundum eumdem. Ejusdem Epistola ad Fratres de Monte Dei. Ejusdem Tractatus de amore Dei, in membr.

118. S. Augustini de doctrina Christiana. Ejusdem confessio de fide catholica. S. Ambrosii de rebus gestis in Ecclesia Mediolanensi libri VII. S. Augustini Hypomnesticon contra Pelagianos. De prædestinatione. De fine sæculi, in membr.

119. S. Augustini de mendacio & epitome Chronici.

120. S. Augustini de videndo Deo. De quatuor virtutibus, duodecim sermones & alia, in membr.

121. Ejusdem in Epistolam primam Joan. De sermone Domini in monte. Ad Petrum Diaconum de Trinitate. Enchiridion. De concordia Fratrum. De 8. Beatitudinibus. Sermo ad veræ fidei confessionem cum fructu bonorum operum. Enchiridion, in membr.

122. Ejusdem in Epist. primam Joan. Enchiridion; in fine quædam de Incarnatione, & an Salomon sit perditus, in membr.

123. Ejusdem retractationes libri II. de baptismo libri VII. de 83. quæstionibus. De adulterinis conjugiis libri II.

124. Ejusdem Dialogus ad Deodatum filium suum. De qualitate & quantitate animæ. De immortalitate animæ. De gratia & libero arbitrio. De correptione & gratia. De hæresibus. De sermone Domini in monte, in membr.

125. Ejusdem ad Quodvultdeum de hæreticorum sententiis. S. Methodii Episcopi Paterensis de Regnis Regum gentium, & de novissimis temporibus.

126. Augustini de Cathechisandis rudibus. De pœnitentia. De Agone Christiano. S. Cypriani de 12. abusionibus. De aleatoribus. Expositio sacramentorum quæ fiunt in eis qui ad christianitatem veniunt. Liber definitionum.

127. S. Augustini de decem chordis. De pœnitentia. Soliloquia. De vera Religione. De orando Deum. Quædam excerpta ex dictis sancti Augustini, in membr.

128. S. Cypriani de Sacramento Dominici Calicis. Cœna Ejusdem. S. Aug. de vita christiana. De pœnitentia. De videndo Deo. Enchiridion. De conflictu vitiorum atque virtutum. De decem chordis. De miraculis S. Basilii. Vita Theophili Vicedomini. Bedæ quædam, &c.

129. S. Aug. de consensu Evangelistarum.

130. Aurelii Augustini de Musica, in papyro.

131. Sancti Augustini Retractationes, ejusdem contra Epistolam Parmeniani de correctione & gratia. Gregorii PP. ad Augustinum Episcopum Anglorum de pœnitentiis assignandis. Epistola Caroli magni de ratione septuagesimæ, quinquagesimæ & quadragesimæ, in membr. Liber S. Joannis Chrysostomi de naturis bestiarum.

132. S. Augustini soliloquia. De correctione

& gratia. De inquirendo Deum. Regula ordinis Fratrum. De Christiana fide. B. Ambrosii super Psalmum 50.

133. Epistolæ Augustini & aliorum, ejusdem comment. super primam Epist. Joannis. Consultatio de origine animæ inter Hieronymum & Augustinum ex eorum operibus collecta, in membr.

134. Augustini contra Julianum hæreticum, in membr.

135. Ejusd. de Genesi ad literam, charactere Longobardo, cod. antiq. in membr.

136. Ejusd. de prædestinatione. De gratia & libero arbitrio, de correctione & gratia. Sententiæ quædam excerptæ ex dictis quorumdam Doctorum. Augustini de natura & quantitate & qualitate animæ. Ejusdem liber qui dicitur de Magistro, in membr.

137. Ejusd. Epistolæ & tractatus quidam. Gesta habita cum Fortunato Manichæorum Presbytero. De Symbolo fidei. De Genesi ad literam. De sermone Domini in monte, in membr.

138. Ejusd. quæstiones veteris & novi Testamenti, & de vera innocentia, in membr.

139. Ejusdem super Genesim ad literam. De doctrina Christiana. De Trinitate, in membr.

140. Ejusd. de Trinitate. Super Genesim ad literam, &c.

141. S. Augustini Epistolæ, in membr.

142. Ejusdem libri de Trinitate.

143. Ejusdem super Genesim ad literam. Ejusdem Altercatio contra Maximum hæreticum. Contra eumdem libri duo, in membr.

144. Ejusdem libri de Trinitate, in membr.

145. Ejusdem libri de Trinitate, in membr.

146. Ejusdem sermones super quibusdam sententiis SS. Matthæi, Lucæ, & Joannis. De sermone Domini in monte. Dialogus Orosii & Augustini. S. Ambrosii de Trinitate.

S. Augustini de conflictu vitiorum & virtutum. Passio S. Thomæ Archiepiscopi Cantuariensis. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi de conceptione S. M. Virginis, in membr.

147. S. Augustini Confessionum libri XIII. in membr.

148. Ejusdem de Symbolo libri 33. contra Faustum. De divinatione dæmonum, de mendacio, contra mendacium. Soliloquia. Expositio symboli contra Judæos, Paganos, & Arianos. De spiritu & anima. De B. Latrone. De Triplici habitaculo, in membr.

149. Ejusdem super Joannem, ad calcem adnotatur, liber Collucii Pierii de Salutatis Cancellarii Florentini, in membr.

150. Ejusdem de civitate Dei contra Paganos.

151. Ejusdem super Joannem sermones, in membr.

152. Ejusdem super Psalmos a 1. usque ad 50um. inclusive.

153. Ejusdem super Psalmos a 101. usque ad 150. in membr.

154. Ejusdem super Psalmos a 51. usque ad 100. in membr.

155. Ejusd. explanatio in librum Psalmorum a 1. usque ad 50. in membr.

156. Ejusd. super Psalmos a 73. usque ad finem, in membr.

Armarium secundum a dextra ingredientibus.

1. Postilla Nicolai de Lyra super librum Danielis, membr.

2. Terentii Fabulæ, ad calcem: Calliopius recensui, in membr.

3. Biblia Sacra, in membr.

4. Epitome Pompeii Trogi.
Capitula Valerii Maximi.
Index quorumdam librorum.

5. Chronica Martini de gestis Pontificum & Imperatorum, in membr.

6. Sallustius, in papyro.

7. Julii Solini de situ orbis terrarum, in membr.

8. Crispi Sallustii Catilinæ Conjuratio, in membr.

9. Blondi Forolivieosis Romæ illustratæ libri tres, in papyro.

10. Justini Historia, in membr.

11. Plutarchi Vitæ Alexandri. Cæsaris. Item Vitæ Aristidis & Catonis, interprete Francisco Barbaro Veneto, cum præfatione ad Zachariam Barbarum amicissimum fratrem suum, in papyro.

12. Appianus de Bello civili, interprere Petro Candido; Philippus Nanni Sacci de Pistorio scripsit die 14. Decembris 1457. in papyro.

13. Egesippi Apostolorum Discipuli disertissimi & Apostolici viri de excidio Jerosolymæ a Romanis, a B. Ambrosio ex Græco sermone in Latinum translatus decenter, in membr.

14. Plutarchi Vita M. Antonii, Leonardo Aretino interprete, cum ejusdem præfatione ad Collucium Salutarum. Vita Pauli Æmilii, Tiberii & Caii Gracchorum, Sertorii, M. Catonis, Demosthenis, Ciceronis, Leonardo Aretino interprete cum præfationibus ejusdem Aretini. Magni Basilii ad juvenes Religiosos, quibus studiis opera danda sit, cum præfatione Leonardi Aretini interpretis ad Collucium Salutatum, in membr.

15. Thucydidis Historiarum liber a Laurentio Valla traductus ad Nicolaum Pontificem maximum, in membr.

16. Scholastica Historia cum Prologo Petri Trecensis.

17. Diogenis Laërtii de vitis Philosophorum, Ambrosio Camaldulensi interprete ad clarissimum & optimum virum Cosmum de Medicis, in membr. 1455. die septima Septembris absolutum opus.

18. Diogenis Laërtii vitæ, Phædon Platonis cum præfatione interpretis ad Pontificem Maximum, in membr.

19. Prima Decas Titi Livii in membr. Cod. antiquus.

20. Ammiani Marcellini rerum gestarum liber 14. usque ad 31. liber adnotatur initio: liber hic est conventus Sancti Marci de Florentia ordinis Prædicatorum, ex hereditate Doctissimi Viri Nicolai Niccoli cujus manu est scriptus.

21. Historia Ecclesiastica quæ est tripartita, cum præfatione Cassiodori Senatoris, in

membr. Codex antiquus.

22. Historiæ Scholasticæ novæ editæ a Fratre Tholomæo de Luca Ord. Fratrum Prædicatorum Reverendo in Christo Patri Domino Guillelmo de Barona titulo Sanctæ Cæciliæ Presb. Cardinali, usque ad Clementem V. In fine hæc sunt: Anno Domini 1464. indict. 12. scripsi hunc librum ego Antonius Ludovici de Antuerpia, &c. in membr.

23. Chronica Eusebii, Hieronymi cum superadditis Prosperi. In fine: Antonius Marii filius Florentinus civis atque Notarius transcripsit Florentiæ VI. Kal. Januarii 1452. in membr.

24. Eusebii Cæsariensis Ecclesiastica Historia, Rufino Presbyt. interprete.

Liber illustrium virorum a Sancto Hieronymo compositus. Gennadius de viris illustribus, in membr.

25. Priscianus imperfectus, in membr.

26. Summula brevis de confessione B. Fratris Antonini de Florentia de Ordine Prædicatorum, Archiepiscopi Florentini; quæ summa, etiam interrogatorum nuncupatur; Frater Leonardus Ser. Uberti de Florentia scripsit, in papyro.

27. Prima pars summæ Theologiæ S. Thomæ de Aquino, in membr.

28. Timæus Platonis cum Glossa interlineari & scholiis & præfatione interpretis, in membr.

29. Biblia, in membr.

30. Historiarum Florentini populi libri 12. Leonardi opus. Joannes Petri de Stia Notarius Florentinus scripsit anno 1449. in memb. elegantissime.

31. Secunda pars chronicæ S. Antonini Archiep. Florentini, in membr. elegantissime descripta.

32. Historia Scholastica Petri Comestoris, in membr.

33. Liber Pontificalis cum Epistola Hieronymi ad Damasum, & Damasi ad Hieronymum. Expositio super Cantica Canticorum libris quatuor collecta ex libris B. Ambrosii. Liber Sancti Joannis Chrysostomi de pœnitentia, vel de reparatione Lapsi. Ejusdem de compunctione animæ ad Demetrium. Ejusdem de compunctione animæ. Proslogium Anselmi Episcopi Cantuariæ Civitatis, in membr.

34. Valerii Maximi factorum & dictorum memorabilium ad Tiberium Cæsarem libri 10. expletum 1390. in membr.

35. Ægidii de regimine Principum ad Dominum Philippum primogenitum Regis Franciæ, in membr.

36. Acta Generalis Concilii Constanciensis in papyro.

37. Severini Boëtii de consolatione, in membr.

38. Rhetoricorum ad Herennium, in membrana.

39. Timæus Platonis Chalcidio interprete, cum Glossa interlineari, in membr.

40. Chalcidii translatio & expositio Timæi Platonis, in membr. Codex antiquus.

41. Platinæ de honesta voluptate & valetudine anno 1482. Platinæ Dialogus in amores, in papyro.

42. Arithmetica Jordani. Liber de visu.

43. Diogenis Epistolæ, Francisco Aretino interprete, ad Pium II. Pontif. maximum, in papyro.

44. Demosthenis orationes duæ contra Æschinem.

45. Timæus Platonis cum commentario Chalcidii, in membr.

46. De sæculo & Religione libri duo compositi a Colucio Pierio de Stignano Cancellario Florentino ad Fratrem Hieronymum de Uzano Ordinis Camaldulensis in Monasterio Sanctæ Mariæ de Angelis de Florentia, in membr.

47. Poggii Florentini ad Nicolaum Papam V. de varietate Fortunæ libri quatuor in 4°. De Indis Æthiopibusque, in membr.

48. Liber de doctrina dicendi & tacendi ab Albertano causidico Brixiensi compositus & compilatus sub anno Domini 1245. Alia ejusdem.

49. Timæus Platonis Chalcidio interprete, in membr.

50. Apuleii Madaurensis de Deo Socratis. Asclepius & de habitudine doctrinaque & nativitate Platonis Philosophi. Item Epistola Plinii. Cod. antiquus, in membr.

51. A. Gellii noctium Atticarum. Incipit a libro X. in papyro.

52. Francisci Petrarchæ Laureati Poëtæ Florentini de remediis utriusque fortunæ libri II. in membr.

53. Vita S. Epiphanii Ticinensis Episcopi edita ab Ennodio. Ejusdem Ennodii libellus de vita B. Antonii Monachi. Ejusdem dictiones in natali S. Laurentii Mediolanensis Episcopi. Ejusdem dictio ab urbe redeuntis. Item in dedicatione auditorii. Præceptio, quando omnes Episcopi jussi sunt cellularios habere. Benedictio cerei. Præfatio quæ habita est in natali Sancti ac Beatissimi Papæ Epiphanii. Benedictio cerei. Præfatio quando Frater ingressus est. Ennodii versus ad Faustum, &c. Ejusdem Epistolæ prosa & versu. Ejusdem Panegyricus Regi Theodorico. Ejusdem opuscula plurima. Ejusdem Carmina. Quod compertum est ex libro Ausonii Poëtæ. Gratiarum actio dicta Domino Gratiano Augusto sub Ausonio V. C.

54. Epitome Justini ex historiis Trogi Pompeii, in membr.

55. Leonardi Aretini de bello Punico. De bello Gallico. Æneæ de Picolominibus Imperialis Poëtæ & Secretarii, qui Papa Pius II. nunc est, opusculum ad Ladislaum Ungariæ Regem. Platonis vita per Leonardum Aretinum. Hectoris vita per eumdem. Leonardi Aretini de rebus gestis per Italiam ætate sua, opus divinum. Ejusdem de Studiis Literarum, opus ad illustrem Dominum Baptistam de Malatestis. Ejusdem Isagogicum breve in fines bonorum & malorum.

56. Incliti Vatis & Poëtæ clarissimi Dantis Allegherii civis honorabilis Florentini Comœdia, in charta pecorina.

57. M. T. Quintiliani declamationes in membr.

58. M. T. Quintiliani Institutiones oratoriæ Libri, in membr.

59. Ejusd. Institutionum Oratoriarum; scriptus

scriptus & redintegratus a Nicolao de Chianigianis cive Pisano, dum Pisis Grammaticam legeret sub anno Domini 1423. in membrana.

60. Senecæ Tragœdiæ cum glossis in terlinearibus, in membr.

61. P. Ovidii Nasonis Metamorphoses cum suis narrationibus, in membr.

62. Seneca, cum Epistolis Senecæ ad Paulum & Pauli ad Senecam, in membr.

63. Annæi Senecæ de beneficiis, de clementia ad Neronem. Epistolæ ad Paulum & Pauli ad Senecam, in membr.

64. Ovidii Nasonis Epistolæ in membr.

65. Ejusd. Metamorphoseon & Tristium, in membr.

66. Senecæ de ira ad Novatum. De consolatione ad Paulinum, & alia opuscula. Liber Collucii Pierii de Salutatis. Jacobi Bracellei ad Poggium apostolicum Secretarium & Poggii ad eumd. Epistolæ tres. Jacobi Bracellei Genuensis ad Blondum Flavium Apostolicum Secretarium. Descriptio oræ Liguiticæ, in membr.

67. Comment. in Horatium, in papyro.

68. Ovidii Metamorphoses, in membr.

69. Papinii Statii Thebaidos, in membr.

70. Juvenalis. Satyræ, in membr.

71. Horatii carmina, in membr.

72. Lucanus. In principio legitur:

Corduba me Genuit, rapuit Nero: prælia dixi.
Quæ gessere pares, hinc socer, inde gener.
Continuo numquam direxi carmina ductu
Quæ tractim serpant, plus mihi comma placet.

In fine: Inceptus fuit in anno Domini 1352. & finitus eod. anno, in membr.

73. Lucani Cordubensis, in membr.

74. Quinti Horatii Flacci Venusini carmina in papyro.

75. Plautus, in membr.

76. Plautus, in papyro.

77. Martiani Minei Felicis Capellæ Afri Carthaginensis libri 9. codex antiquus in membr.

78. Martianus Mineus Capella cum commento Remigii super eumdem, in membr.

79. Flavii Claudiani carmina, in membr.

80. Flavii Claudiani carmina, in membr.

81. C. Vectii Aquilini Juvenci V.C. Presbyteri carmina, in membr. Item Probæ Centro ex carminibus P. Virgilii. Ad calcem libri: Cosmæ de Medicis, Joannes Aretinus hunc librum Florentiæ idib. Februariis absolvit feliciter.

82. Juvenalis Aquinatis liber Satyrarum, in membr. cum gloss. interlin.

83. Lucanus. manu recenti. In fine: Hoc Conradus opus Sweynheyn ordine miro, Arnoldusque simul Pannarts una æde colendi, gente Theotonica Romæ expediere sodales, in papyro.

84. Terentius.

85. Ovidius de Fastis, in membr.

86. Boëtius de consolatione, cum effigie auctoris in principio, in membr.

87. Annitii Mallii Severini Boëtii Exconsulis ordine Patritiorum Philosophicæ consolationes, in membr. eod. antiquus.

88. Ejusd. de consolatione. Ad calcem primæ paginæ: Pauli Jacceti. In fine: Annitii Mallii Severini Boëtii viri clarissimi & illustris Exconsulis ordinarii atque Patricii Philosophicæ consolationis liber quintus explicit feliciter. Deo gratias, in membr.

89. Ejusd. de consolatione cum glossa interlineari, in membr.

90. Joannis Marliani Mediolanensis de proportione motuum in velocitate ad præclarissimum Phylosophum & Medicum, equitemque Dominum Benedictum Reguardatum de Nursia invictissimi Francisci Sfortiæ Ducis Mediolanensis Physicum & Senatorem dignissimum. In fine, hæc ita scribere finivi Mediolani die 27. Augusti, hora tertia, aut circa, 1464. in papyro.

91. Nicolaus Traveth ordinis Prædicatorum super Boëtium de Philosophica consolatione, in papyro.

92. Liber poëtriæ novellæ editæ a Magistro Gualfredo Anglico, versibus hexametris ad Dominum Papam. Horatii Poëtriæ & Epistolæ. In fine, Georgii Antonii Vespucci Liber, in membr.

93. C. Suetonii Tranquilli de Vita 12. Cæsarum, in papyro.

94. Ejusd. de Vita 12. Cæsarum, in memb.

95. Macrobii viri clarissimi & illustris de somnio Scipionis, in membr.

96. Ejusdem Saturnaliorum convivviorum tertii diei liber ultimus explicit.

97. Laudes fratris Jacobi de Tuderto. Reliqua idiomate Italico.

98. Cod. Italico idiomate, in charta.

99. Triumphus Alphonsi Regis Aragonei de victa Neapoli per Porcelium Varem Romanum.

100. M. T. Ciceronis Academicorum in Vatinium. De provinciis consularibusque. De haruspicum responsis, Topicorum ad Trebatium J. C. Partitionum ad Marcum filium, in membr.

101. Commentarium super præcepta & paradoxa Tullii, in papyro.

102. M. T. Ciceronis accusationum in Verrem. In fine scribitur: Liber Georgii Antonii Vespucii, in papyro.

103. M. T. Ciceronis de oratore, & partitiones oratoriæ.

104. M. T. Ciceronis de amicitia. Paradoxa. De Senectute, in membr.

105. Ejusd. Ciceronis Consulisque Romani ac Oratorum maximi ad M. T. Ciceronem filium suum, officiorum libri impres. in memb. In fine: Præsens M. T. clarissimum opus Joannes Fust Moguntinus civis non attramento, plumali canna, neque ærea, sed arte quadam perpuchra, Petri manu pueri mei feliciter effeci, finitum anno 1465.

106. M. T. Ciceronis de oratore, in membr.

107. Ejusd. Philippicarum, in membr.

108. Ejusd. Rhetoricorum ad Herennium, in papyro.

109. Ejusd. De finibus bonorum & malorum, in fine: Liber Georgii Antonii Vespucii καὶ τῶν φίλων quem scripsit Barthlomæus Vespucius frater, in membr.

110. Ejusdem, Orator, in papyro.

111. Ejusdem, De Oratore, in papyro.

112. Ejuſdem Ad Trebatium Topica, in membr. cod. antiquus.

Item, Libellus de quatuor virtutibus editus a quodam Martino Epiſcopo ad Mironem Regem.

113. M. T. Ciceronis ad fratrem de Oratore, in membr.

114. Ejuſd. De officiis cum gloſſa interlineari. In fine: ſcriptum & compoſitum per manus Geraldi de Harlem Clerici Trajectenſis Diœceſis ſub anno Domini 1443. die 17. menſis Maii hora veſperarum, vel quaſi, in membr.

115. Rhetorica nova Tullii, in membr.

116. M. T. Ciceronis, Conventus Sancti Marci habitus a Fratre Georgio Antonio Veſpuccio ejuſd. Conventus Profeſſo 1499. ſub hujus Fratris Georgii Antonii diſciplina eruditus fuit Amerigus Veſpuccius novi orbis repertor, ut ipſe teſtatur in Epiſtola ad Renatum Regem Neapolis & Siciliæ, præfixâ navigationibus ſuis, Baſileæ impreſſa; & in ea fratrem Georgium Antonium Veſpuccium avunculum ſuum vocat, & Renatum Regem condiſcipulum ſub eodem fratre Georgio Antonio, in papyro.

117. Ejuſd. De natura Deorum. Poggii Florentini de nobilitate.

Ejuſd. Poggii Epiſtola ad Antonium Luſcum, in papyro.

118. Ciceronis de legibus, in membr.

119. Ejuſd. Orationes, prima pro lege Manilia; poſtrema pro Corn. Balbo, in papyro.

120. Ejuſd. Officiorum. In fine: ſcriptus Nurſiæ an. 1412. tempore quo Dominus Honorius de Virilibus erat Poteſtas, in membr.

121. Ejuſd. Orationes, prima pro A. Cluentio, poſtrema pro Roſcio Comœdo. In principio: Georgii Ant. Veſpucii Liber, in pap.

122. Ejuſd. De Deorum natura & de legibus cod. antiquus, in membr.

123. Joan. Aretini Tortellii Comment. Grammaticorum de ortographia dictionum e Græcis tractatum, ad SS. Patrem Nicolaum V. Pontif. maximum.

124. M. T. Ciceronis Orationes, quarum ſecunda de Imperatore deligendo; ultima pro Cluentio, in membr.

125. Nonii Marcelli Peripatetici de compendioſa doctrina per literas, in papyro.

126. Papiæ doctiſſimi viri de Vocabulorum expoſitionibus. In fine: Fratres mente pia pro me rogate Papia, in membr.

127. Demoſthenis oratoris diſertiſſimi Philippicæ. Leonardus Aretinus traduxit cum præfatione ad Nicolaum Medicem. Platonis Epiſtolæ eodem interprete cum præfatione ad Coſmam Medicem, in membr.

128. Tractatus quidam grammaticales ex veteri & novo Teſtam.

Eucherii Epiſcopi de formulis ſpiritualis intelligentiæ.

Junilii de declaratione divinæ Legis ad Primoſium Epiſcopum.

Liber definitionum, in membr. cod. antiquus.

129. Grammaticæ libellus erudiendis liberis Domini Friderici de Gonzaga Marchionis, accomodatus, Omniboni Leoniceni cum præfatione ad eumdem Marchionem. Ejuſd. Omniboni Leoniceni de Vincentia Libellus de arte medica. In fine, Omniboni Leoniceni Vincentini V. clariſſimi de octo partibus orationis Liber per Albertum de Stendal impreſ. an. Domini 1474. die 14. menſis Maii, Nicolao Marcello Duce Venetiarum, *Amen.*

130. Priſciani Grammatici Cæſarienſis, in membr.

131. Gloſſulæ G. Concenſis in majus volumen Priſciani, in membr.

132. Tractatus Grammaticus Anonymi, in membr.

133. Tractatus Grammaticus qui incipit: Quot ſunt officia Grammaticorum.

Liber Servii Honorati ad Aquilinum.

134. Liber Grammaticus qui incipit: Partes orationis quot ſunt? Item minor Priſciani Grammatici. Incipit: omnia nomina.

135. Liber de Coſmographia Pomponii Melæ. Apulei Madaurenſis de habitudine, doctrina & nativitate. Platonis Philoſophi libri duo, in membr.

136. Lettera del Savonarola, Epiſtola Dominorum Civitatis Florentiæ ad ſummum Pontificem de Hieronymo Savonarola, ſcripta an. 1497. Vita del B. Hieronymo martyre & doctore, Vergine, Propheta eximio, & ſuoi compagni B. Dominico da Peſcia & B. Silveſtro da Firenſe, del Ordine de Prædicatori, l'anno 1500. Sopra il Pſalmo: *Credidi propter quod locutus ſum.* Apologia del Gio. Franciſco Conte della Mirandola, ed altri documenti ſopra il Savonarola. Sermones, ſive magis Lectiones ſuper Apocalypſim per Hieronymum Savonarolam Ferrarienſem Ord. Prædicatorum Divini Verbi declamatorem luculentiſſimum.

137. Priſcianus Cæſarienſis Grammaticus, in membr.

138. De nummis & ponderibus. Incipit: *Omni te, Symmache, ſplendore celebratum.* Præexercitamina ex Hermogene tranſlata. M. T. Ciceronis partitiones oratoriæ. Martiani Minei Felicis Capellæ Liber. Fortunatiani Rhetorica.

139. Priſciani Grammatica, in membr.

140. Ars Priſciani Grammatici viri diſertiſſimi Cæſarienſis Doctoris Romani, in membr.

141. Poggii Florentini Liber de Fortunæ varietate ad Nicolaum Pontif. V.

Ejuſd. Hiſtoriarum liber quartus de Indis.

142. Inſcriptiones quædam Spoleti & Ravennæ.

Epigrammata Græca Theodori Gazæ Theſſalonicenſis Cyriaco Anconitano.

Inſcriptiones aliæ hinc inde collectæ præſertim ex Hiſpania.

Inſcriptiones quædam antiquæ cum adnotationibus Franciſci Aligeri, Dantis tertii Filii.

Notitia imperii Occidentalis.

Declarationes quædam literarum ſolarum, ſed pro dictionibus acceptarum.

Ploratus Congregationis S. Marci Ord. Præd. Oratio.

De computatione annorum Domini Epiſtola Fr. Joannis Mariæ Toloſani de Colle Ord. Prædicatorum.

Deſcriptio longitudinis & latitudinis Terræ ſanctæ.

Paleſtinæ deſcriptio.

143. Tractatus inſularum Archipelagi edi-

tus per Presbyterum Christophorum de Bondelmontibus de Florentia 1422.

Armarium tertium.

1. Concordia Ecclesiastica contra tutti li heretici e Schismatici, editus est a venerando P. Fr. Paulino Bernardino de Luca Ord. Præd.

2. Annicii Manlii Severini Boëtii V. C. & Ill. Exconsulis ordinarii Patritii de Trinitate ad Q. Aurelium Memmium Symmachum. V. C. Exconsulem ordinarium atque Patritium, in membr.

3. Brunonis Signiensis Episcopi de laudibus Ecclesiæ, &c. in membr.

4. Expositio Aquilini Juvenci Presbyteri super Evangelia hexametris versibus.

Liber Magistri Joannis Beleth de doctrina Ecclesiastica, in membr.

5. Institutionum Lactantii Firmiani, in memb.

6. Ejusd. Institutionum, Conventui S. Marci de Florentia Ord. Prædic. legatus a Hieronymo de Panzano cive Florentino, in membr.

7. Ægidius Bituricensis Archiep. de Ecclesiastica potestate.

Glossæ Valerii Maximi editæ a Fr. Dionysio de Burgo Fr. Eremitarum Ord. S. Augustini sacræ Theologiæ Magistro, in membr.

8. Rationale divinorum Officiorum Vilielmi Durantis, in membr.

9. Collationes 24. SS. PP. editæ a Joanne Cassiano Monacho.

Epistola B. Hieronymi ad Nepotianum de vita Clericorum.

Ejusdem ad Rusticum & ad Oceanum de vita Clericorum.

Ambrosii de communione caritatis.

Hieronymi exhortatoria ad Eremum.

Ejusd. Epistola ad Paulum Presbyterum de institutione bonorum.

Sermo B. Cæsarii, in membr.

10. Cassiani Collationes. Incipiunt a collatione II. Abbatis Chæremonis de castitate.

Liber Prosperi contra Cassianum.

Sermo cujusd. Senis de discretione virtutum.

Ejusd. de virtutibus.

Monita Sancti Pachomii.

Sermo Sancti Antonii de vanitate mundi.

Sermo de jejunio, cujusd. Senis.

Homiliæ Sancti Cæsarii Arelatensis, in membr.

11. Josephi Judaicæ antiquitatis, in memb.

Armarium quartum.

1. Tractatus Nicolai de re medica, in membr.

2. Rubricæ officii. Incipit: Quando Fratres debent ad divinum officium convenire, in membr.

3. Jordani de ponderibus, sive de motu ponderoso.

Magistri Blasii de Parma, de ponderibus.

Liber * Embadorum a Savasorda Judæo, in Hebraïco compositus, & a Platone Tiburtino in Latinum sermonem translatus anno Arabum D. X. mense Saphar; sive Tractatus de Planimetria.

A 4. Magistri Petri Hispani problemata naturalia CXXVII.

De uniformitate & difformitate intentionum.

Algorismus proportionum.

Bacbon Alardus in decimum Euclidis.

Anonymi de motu & de ponderibus, in papyro.

5. Viaticus Constantini cum Glossulis Magistri Giraldi Bituricensis, in membr.

6. Archimedis de rotundis Piramidibus; S. Commentum Joannis de Chius in demonstrationes Archimedis.

Ejusdem de speculis, de dimensione circuli.

B Theodosii de Sphæris libri 3.

Mileii Romani de figuris sphæricis, in membr.

7. Euclidis libri Elementorum 15. translati a Campano ex Arabico. In fine: Fr. Leonardus de Antoniis de Cremona ord. Minorum Baccalarius Bononiæ compegit, in memb.

9. Geometria Euclidis cum Commento Campani.

Euclidis libri 6. priores cum commento Alderaldi, in membr.

10. Euclides Campani, in membr.

11. De naturis figoorum superiorum & C inferiorum.

Liber Jordani de Alamania de triangulis.

Perspectiva Euclidis.

Euclidis de ponderoso & levi.

Ejusdem Geometria cum commento Aderardi.

Algorismus.

Jordanus de triangulis.

Theodosius de sphæris.

Jordani arithmetica, de ortu signorum, de proportionibus, in membr.

12. Liber Geber in Almagestum. Hunc librum transtulit in Toleto Magister Gerardus Cremensis de Arabico in Latinum.

D Practica Geometriæ. Altimetria, Planimetria, prima propositio: si alicujus trianguli omnia latera nota fuerint, &c.

13. Canones super tabulas Alphonsi.

Tabulæ illustris Alphonsi Regis Castellæ ad meridiem Toleti positæ.

Mileii tractatus Geometricus.

Liber Autolyci de sphæra mota.

Tractatus Campani de proportione & proportionabilitate.

Epistola Ameti Filii Joseph de proportione & proportionabilitate.

Liber Harastonis editus a Thebith Filio Corath.

E Liber Embadorum a Savarforda Judæo in Hebraïco compositus & a Platone Tiburtino in Latinum translatus an. Arabum D. X. mense Saphar, in membr.

14. Tabulæ astronomicæ.

Tabulæ Alphonsi Regis Castellæ.

Tabulæ Almanach, in membr.

15. Tabulæ astronomicæ cum Canonibus astronomicis, in papyro.

16. Tractatus optici.

Quæstiones Magistri de Clavasio super perspectiva.

Quæstiones ex Bavit de maximo & minimo, in papyro.

Tractatus Sphæræ Joannis de Sacro Bosco.

Quadrans Magistri Joannis Anglici in monte.

Liber Alfagrani, caput primum de annis Arabum & aliorum omnium, &c.

De astrolabio.

Tabula differentiarum unius Regni ad aliud, & differentiæ annorum & horarum.

Macronis de herbis, versibus hexametris, cum figuris herbarum.

Liber Isagogarum Alchabis.

Compositio astrolabii.

Practica astrolabii composita a Domino Andalo Nigro de Janua.

Tractatus Scalæ quadrantis, seu astrolabii ejusdem Domini Andali.

Tractatus stellarum fixarum quæ vocantur Berbeniæ.

Tractatus astrologicus.

Alia Italico idiomate.

17. Introductorium Albumasaris. Tractatus de Magnete qui in indice huic codici præfixo assignatur paginæ 57. cujus initium adscribitur: Iste Tractatus de magnete duas continet partes. Quædam Joannis Hispalensis, videlicet tertia particula quadripartiti, ex hoc Codice avulsa sunt. Tractatus de Sphæra solida. Excerpta ex Epistolis Senecæ ad Lucilium. Liber Martini Episcopi ad Mironem Regem de quatuor virtutibus Cardinalibus; sive formula vitæ humanæ. Liber Senecæ, seu potius excerpta de moribus. Excerpta ex eodem de paupertate. Avicenna de mineralibus. Aristoteles de cælo, mundo & stellis. Quadripartitum Ptolemæi. Liber Aomar Berfargan Tiberiadis de nativitatibus. Liber Alphargani. Canones super Tabulas Toletanas. De diversis speciebus astrolabiorum. Quædam pars libri Præfatii Massiliensis de compositione quadrantis. Astrolabium Mesahallach. Practica astrolabii. Liber de Eclipsi Solis & Lunæ. Liber de judiciis pag. 241. ablatus est ex hoc codice. Isagoge Joannis Hispalensis in artem judiciorum astrorum pag. 250. pariter ablatus est ex hoc codice. Quadripartitum, sive ars astrologiæ continens quatuor partes; & 1°. de revolutionibus annorum mundi pag. 256. similiter deest in hoc cod. Messahallah de 12. conjunctionibus & eclipsibus, sine principio. Liber de climatibus, imperfectus, in membr.

18. Tabulæ astronomicæ. Tabulæ primi mobilis Magistri Joannis de Lineriis. Tabulæ Anglicanæ ad videndum vera loca omnium planetarum, in membr.

19. Perspectiva communis. In fine adscribitur librum fuisse Colucii Pierii Salutati Cancellarii Florentini. Deinde Philippi ser Ugolini Perusii Notarii Florentini, e cujus hereditate tum hunc tum alios astrologicos emit magnificus Cosmas de Medicis & Conventui Sancti Marci donavit, in membr.

20. Tractatus de Sphæra.

Alius Tractatus de Sphæra.

Responsiva Domini Campani super quodam dubio de motu octavæ Sphæræ.

Tractatus Geometricus de triangulis, in membr.

21. Libri Matheseos Julii Firmici Materni junioris V. C. sub fine: Codex bonus in membr.

22. Scriptum super Tabulas Toletanas, in membr.

23. Tabulæ Alphonsi, & Tabulæ Toletanæ, & alia astrologica.

Excerpta ex libro Cosmographiæ Claudii Ptolemæi Alexandrini.

24. Algorismus: in fine legitur: Expliciunt Canones Tabularum Alphonsi scripti per me Nicolaum H. de N.

Item, Tabula illustris Regis Alphonsi, in membr.

25. Tabulæ astronomicæ, in membr.

26. Theodosii de Sphæra.

Ejusdem de locis habitabilibus, in membr.

27. Tabulæ Magistri Campani.

Tabulæ Toletanæ.

Thebith Beocorat de motu septem errantium & octavæ Spheræ.

Liber Arzarchelis introductorius ad librum judiciorum Arabum.

Liber Ptolemæi circa judicia.

Flores Albemansar.

Plures libelli nativitatum & aliorum judiciorum, in membr.

28. Theoria planetarum.

Canones in motibus planetarum, in membrana.

29. Canoni astronomici, per Prodozimo di Beldimeodo Padoano 1424.

Tabula mediorum motuum in anois Christi collectis per 28. sive annis expansis ab unitate usque ad 28.

Item stellæ fixæ verificatæ tempore Alphonsi.

Stellæ fixæ verificatæ completis annis Christi 1251.

Tractatus de particularibus revolutionibus. In fine legitur: Explicit Tractatus quarumlibet partium projectionum Guidonis Bonati de Furlivio. Amen.

Tractatus Canonum, seu Tabularum astronomicarum per Prosdocimum de Beldemando Patavinum an. 1424. Paduæ completum; Nicolaus Hamer transcripsit Bononiæ die 23. Febr. de Sero, Ascendente Virgine an. 1438. incompleto: Eugenio IV. Papatus solio apostolico sedente, anno creationis ejus septimo, in membr.

30. Ptolemæi viri Alexandrini Cosmographiæ libri 7. cum Præfatione Jacobi Angeli ad Beatum Patrem Alexandrum V. Pontif. Max. in membr.

31. Liber Almagesti, cum vita Ptolemæi.

Theorica planetarum.

Tractatus de sphæra solida, sive astrolabio sphærico compositus anno Domini 1303. per Joannem de Harlebeke de Olaus.

Tractatus instrumenti quod dicitur Semissa de æquationibus planetarum.

Tractatus sphæræ solidæ continens capitula 65.

Liber introductorius ad judicia astrorum quem composuit Abraham Abennar.

32. Almagestum.

Item pars Alboali.

Item Canones super istis præcedentibus tabulis quæ sunt Emanuelis translati de Hebraïco in Latinum a Magistro Joanne Magistri.

Aliæ tabulæ elevationis signorum, declinationis Solis, &c.

Tabula

33. Tabula Magiſtri Campaoi ad invenien-dum annos Arabum per annos Chriſti.
Aliæ Tabulæ Aſtronomicæ.
Tabula Stellarum fixarum notabilium.
Tabula Longitudinum civitatum ab Occi-deote cum latitudine earum ab Ecliptica.
Menſes Latinorum & Arabum.
Tabula elevatiooum ſignorum.
Kalendarium.
Tabula Stellarum fixarum, earumque expo-ſitio.
Tabula ſinus cujuſlibet minuti graduum arcus, in membr.
34. Tabulæ Regis Alphonſi, & Zaëlis To-letani.
Canones ſuper tabulas Regis Alphonſi.
Tractatus Ugonis de Caſtello de Eclipſibus.
Tabula illuſtris Alphooſi Regis Caſtellæ ad meridiem Toleti compoſita.

A Ratio Sphæræ Pythagoræ Philoſophi quam Apollonius deſcripſit, in membr.
35. Ptolemæi Coſmographia cum præfa-tione Jacobi Angeli ad Alexandrum V. Poot. Max. in papyro.
36. Triſmegiſti Mercurii Aſclepius. Cano-nes Ptolemæi. Apuleius de Deo Socratis, in membr.
37. Centilogium Ptolemæi cum commento Haly, in membr.
38. Quadripartitus Ptolemæi.
Liber novem Judicum e ſententiis Aomar, Alkindi, Zaëlis & aliorum Arabum collectus.
Fragmentum de nativitatibus.
B Liber de mundo.
Abraham contra Abeneſra.
Centiloquium Boëte, ſive liber de conſue-tudinibus & ſcientiis ſtellarum, in membr.
39. Liber Almageſti ex Arabico, in memb.

Ex Codicibus Manuſcrip. Bibliothecæ Sanctæ Mariæ Annunciatæ Florentinæ Ordinis Servorum Beatæ Mariæ.

1. APuleïus de Deo Socratis.
Liber de conſervatione humanæ vitæ.
2. B. Auguſtinus de igne Purgatorio. De gaudio electorum & ſupplicio damnatorum.
Ejuſdem de humilitate & obedientia.
De diſciplina Chriſtiana.
De vita Clericorum.
De Agone Chriſtiano.
De pœnitentia.
De vera & falſa pœoitentia.
Cyprianus martyr. de 12. abuſionibus ſæ-culi.
B. Auguſtini ſermo de S. Joſeph.
Sententia cujuſdam ſapientis, quam ponit Auguſtinus de 83. quæſtionibus.
De facultatibus Eccleſiæ.
Auguſtini Epiſtola de oratione.
Ejuſd. Meditationes.
Sermo de ſubſtaotia dilectionis Dei.
Sermo de primo parente.
Sermo quod lingua & moribus laudetur Deus.
B. Auguſtini ſermo de moribus Eccleſiæ.
3. B. Aoſelmi opuſcula 15. B. Bernardi Epiſtolæ. Ejuſdem de Conceptione Virginis.
Sanctus Auguſtinus de Doctrina Chriſtiana.
4. Tractatus de Miſſa.
D. Bonaventuræ itinerarium meotis ad Deum.
Ejuſd. Trinarium de vita contemplativa.
Baſilius de 15. gradibus.
Auguſtinus de virtutibus Pſalmorum.
Abbas * Ilteneoſis de 7. gradibus contem-plationis.
S. Auguſtioi ſermones ad Eremitas.
Ejuſd. Sermones de Sanctis.
Sancti Cypriani Epiſtola ad Cæcilium de Sacramento Dominici Calicis.
Laurentii de Ariano Ord. Min. chronica ab Adamo uſque ad Chriſtum.
5. D. Joan. Chryſoſtomus de diverſis rebus & cauſis.
6. D. Bonaventuræ quæſtiones de altiſſima paupertate.

A 7. S. Auguſtini ſermo de vanitate hujus ſæculi.
8. D. Joann. Chryſoſtomus de cumpunc-tione animæ ad Demetrium.
Idem de compunctione animæ ad Stele-chium.
Epiſtola ad Theodorum amicum lapſum.
Idem de reparatione lapſi.
9. Liber Baſilii Magni ad juvenes Religio-ſos, cum præfatione Leonardi Aretini ad Co-lucium Salutatum.
Ejuſd. Epiſtola ad Gregorium.
Teſtamentum 12. Patriarcharum Filiorum Jacob.
B D. Joan. Chryſoſtomus de compunctione cordis ad Stelechium.
Idem de compunctione cordis ad Theodo-rum lapſum.
Idem de reparatione lapſi.
Idem, quod nemo læditur niſi a ſe ipſo.
10. Paſtorale B. Gregorii.
11. Similitudines Anſelmi.
B. Bernardi Tractatus de booeſtate vitæ.
Quidam Cannnes principales qui recitan-tur in qointo libro Summæ Aſtenſis tit. 32.
Articuli damoati Pariſiis anno 1240 in Oc-tava Epiphaniæ.
Anſelmus de caſu diaboli.
C Idem, De coocordia præſcientiæ & præ-deſtinatiooís cum libero arbitrio.
Idem, de gratia & libero arbitrio.
Idem, de libero arbitrio.
12. Hieronymus & Gennadius Presbyter Maſſilienſis de viris illuſtribus.
Hierooymus de 12. Doctoribus.
Lombardini a Serico ſupplementum com-pendii quorumdam virorum illuſtrium poſt obitum Franciſci Petrarchæ.
13. Vita Sancti Joann. Chryſoſtomi.
14. Catalogus omnium Eccleſiarum Pa-triarchalium, Archiepiſcopatuum, Epiſcopa-tuum, Abbatiarum & etiam Beneficiorum to-tius orbis terrarum.
15. Ritratti de Pape, e Cardinali Fiorentini,

fatti a penna, e coloriti con le sue armi & inserittioni.

16. Leonardi Aretini historiæ populi Florentini.

17. De modo procedendi in civilibus & statutis populi & communis Florentiæ.

Tractatus de arte notoriatus.

Tractatus & materia laboratorum, aliaque permulta.

18. Leonardus Aretinus de primo bello Punico.

19. Ejusdem idem opus.

20. Demosthenis oratio translata per Leonardum Aretinum.

21. Historiæ Romanorum, quibus titulus est: Romuleon; in initio libri primi extat editus ad instantiam serenissimi ac spectantissimi militis Gomesii.

22 De vita & moribus Philosophorum.

23. Vita di Dante con argomenti in terza rima sopra la sua comedia, con altri sonetti, e Canzoni del medesimo Dante.

24. Etica di Aristotele volgarizata.

Vita di Dante scritta da Gioanni Boccaccio & altri componimenti.

25. Comedia di Dante.

26. Comedia di Dante.

27. Commentum Gaberi super Almagestum.

28. Almagestum Ptolemæi.

29. Joannes de Monteregio in Almagestum Ptolemæi.

30. Tabulæ Solis & Lunæ.

31. Opus Mathematicum incerti autoris.

32. Quædam declarationes de Algebra.

33. Epistola Tullii ad Lentulum.

Francisci Philelphi Satyra ad Pallantem Strozzam.

Ejusd. Satyra ad Franciscum Beninum.

Augustinus de bono conjugali contra Jovinianum.

Idem de patientia.

34. Expositio super Valerium Maximum per fratrem Dionysium de Burgo Sancti Sepulchri Ord. Eremitarum Sancti Augustini.

35. Macrobius de somnio Scipionis.

35. Probus Æmilius de excellentibus Ducibus exterarum gentium.

37. Hugutionis Pisani Tabula Vocabulorum.

38. Oratio incerti autoris.

Dialogo in versi volgari.

39. Guillelmus de Conchis super Timæum Platonis.

40. Plinii secundi Epistolæ.

41. Epistolæ Familiares Ciceronis; opus imperfectum.

42. Libri Æneïdos Virgilii.

43. Libri Æneïdos Virgilii.

44. Lucanus Poëta.

45. Satyræ Juvenalis.

46. Tragœdiæ Senecæ.

47. Pierii Collucii Salutati Poëtæ Florentini de fato & fortuna ad Dominum Felicem Abbatem.

48. Indice dei libri della Libraria della collegiata di S. Laurenzo di Firense.

Brevis Catalogus Codicum Sanctæ Mariæ de Angelis Camaldulensium Florentiæ.

Sancti Ambrosii Codex.

Origenes in Genesim.

Sancti Bernardi operum codex.

Sancti Macarii Abbatis Ægyptii Epistolæ.

Hugonis Magistri de institutione novitiorum.

L'Histoire de Turpin.

Ciceronis quædam.

Horatii carmina.

Remigii (Antissiodorensis ut putatur) commentarius in Regulam Sancti Benedicti.

Alius commentarius in Regulam Acephalus.

Hinemari Tractatus descriptus anno 1280. & in eodem codice Martyrologium breve eodem tempore.

Collutii Salutati Epistolæ quinque.

Systhema Ptolemaicum Versibus idiomate Gallico ab annis circiter 300. descriptum. Affirmatur ibidem terram esse rotundam.

Codices in Bibliotheca Monasterii S. Bartholomæi Fesulani, descripsi an. 1701. 22. Martii.

Justini epitome Trogi script. anno 1451. die septima Septembris.

Varro de origine linguæ Latinæ, ejusdem ætatis.

Quintilianus, ejusdem ætatis.

P. Virgilius, ejusdem ætatis.

Paulus Orosius, ejusdem ætatis.

Lactantii institutiones, ejusdem ætatis.

Sallustius.

Florus.

Sextus Rufus.

Plinius Veronensis 2. de Viris illustribus.

Æmilius Probus.

Suetonius Tranquillus.

Epitome Plinii de historia naturali per Ludovicum de Guastis ad illustrem Principem Paulum Guinisium Dominum Lucensem, ejusd. ætatis.

Fratris Vincentii speculum historiæ, sæculo XIV.

Priscianus sæc. XV.

Quintus Curtius, ejusdem ætatis.

M. T. Cicero eod. sæculo.

Laurentii Vallæ de elegantia Linguæ Latinæ, eod. sæculo.

Donatus in Terentium. eod. sæculo.

Alexander de Ales eod. sæc.

Ciceronis opera 2. Tom. eod. sæc.

Historia tripartita, eod. sæc.

Josephi antiquitates & bellum Judaïcum 2. Tom. eod. sæc.

Boccacii Genealogiæ Deorum, eodem sæculo.

Sozomeni Pistoriensis historiæ, eod. sæc. 2. Tom. fol.

Plinii historiæ, ejusd. ætatis.
Catholicon sæculo XIV.
Senecæ opera & carmina XV. sæc.
Titi Livij Decades quædam anno 1431. 24. Maii.
Ejusdem Tom. alter XV. sæc.
Hegesippus de bello Judaïco, eod. sæculo.
Servius in Virgilium ejusdem ævi.
Eusebii Pamphili Hist. Eccles. per Rufinum.
Ciceronis opera, eod. sæculo.
D. Thomæ operum codices multi.
S. Augustini operum codices multi.
Ambrosii codices multi.
Hieronymi codices permulti.
Joannis Chrysostomi in Evangelium Joannis. Versio Francisci Domini Mariocti de Aretio, Homiliæ 80.
Aniani versiones ejusdem.
Joannis Chrysost. ad Corinth. Latine.
Lilii Tifernatis versio quædam sermonum S. Joan. Chrysost. Nicolao V. dicati.
Joannis Chrysost. C. P. adversus vituperatores vitæ Monasticæ, interprete Ambrosio Monacho Camald. Sinibaldus C. scripsit an. 1461.
Jacobi de Voragine Legenda aurea.
Diogenes Laërtius, interprete Ambrosio Camald.
Joann. Damasceni, opera quædam Latine.
Basilii Hexameron. Alia ejusdem.
Opera Athanasii ab Ambrosio Camald. versa.
Sancti Bernardi codices multi.
Sancti Bonaventuræ codices multi.
Sancti Hilarii opera.
Eusebii Pamphili Præparatio Evang. interprete Georgio Trapezuntio.
Origenis in scripturam 2. Tom.
Tertulliani opera.
Thesaurus Cyrilli Georgio Trapezuntio interprete.
Chrysost. contra Anomæos.
Vita Joannis Chrysost. Gregorii Nazianz. Athanasii Alexand. per Joan. Torr.
Julii Cæsaris codex emendatus a Julio Celso.
Bedæ opera quædam.
Vita B. Agnelli Neapolitani cujus initium præfationis: inter cætera nimirum documenta. ...... Igitur vir Domini Sanctissimus Agnellus.
Sancti Cypriani opera quædam.
Columella.
Eusebii Pamphili chronicon.
Cornelius Gallus Forojuliensis.

BIBLIOTHECA
CANONICORUM REGULARIUM
BONONIÆ.

MEGILLAT *Esther*, seu volumen libri Esther Hebraïce, rotulus ex pelle vituli subacta vetustissimus, & usu tritus.

Biblia Hebraïca tribus tomis, in fine postremi habetur nota Hebraïce quam sic vertimus: *Ego Isaac filius Jacobi scripsi Rabbi Menahemo filio Jehosedeci Pentateuchum cum interpretatione, & Prophetas & Hagiographa, cum signis & Paragraphis suis, in tertia Sabbati, sive hebdomadis feria, vigesima-sexta mensis Adar, anno* 953. secundum supputationem parvam, omissis nempe millenariis; quamobrem annum 4953. intelligas; id est, anno Christi 1183.

Biblia Sacra Hebraïce, cum commentariis, codex antiquus membr.

Biblia Sacra Hebraïce, cum notis Massoreticis.

Codex Hebraïcus antiquus habens Esaïam & Jeremiam.

Rabbi David Kimhi expositio Propbetarum, cod. membr.

Rabbi Samuelis liber translatus ex Arabico in linguam Hebraïcam.

De Esau, liber Rabbinicus, cujus exordium אני חצעיר *Ego Seir*.

Codex Orationum Hebraïce mss.

Codex Hebraïcus ad medicinam spectans.

Codex sic habens initio: Incipit Epistola Rabbi Samuelis Israëlitæ, oriundi de civitate Regis Maniebeorum, missa Rabbi Isaac Magistro Synagogæ quæ est in sublime in regno prædicto, anno Domini millesimo. Sed translata de Hebraico in Latinum per Fratrem Alphonsum Bonum-hominem Hispanicum: quam translationem fecit, anno Domini millesimo CCC°. trigesimo-nono, sanctissimi Domini Benedicti Papæ XII. Pontificatûs sui anno quinto.

Codex non spernendæ vetustatis, in quo Psalmi charactere Slavico.

Codex Psalmorum Græce membr. XI. sæc.

Codex complectens Prophetas minores & Danielem membranaceus, in cujus fine sic legitur: Ἐτελειώθη ἡ δέλτος αὕτη μηνὶ Μαρτίῳ Γ. ὥρᾳ Β. ἡμέρᾳ Β. ἐπὶ βασιλείας Κωνσταντίνου Μονομάχου καὶ Ζωῆς τῆς Πορφυρογεννήτου, καὶ πατριάρχου Μιχαὴλ γραφεῖσα διὰ χειρὸς Σαβα ἀδελφοῦ καὶ Πρεσβυτέρου. οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε ὑπὲρ ἐμοῦ διὰ τὸν κύριον ἔτους ϛφνδ. ἰνδ. ιδ. i. *Absolutus est hic liber tertia mensis Martii, hora secunda, feria secunda, Imperante Constantino Monomacho & Zoe Porphyrogenita, Patriarcha Michaële, scriptus manu fratris Saba Presbyteri. Qui legitis orate pro me per Dominum, anno* 6554. (id est, *Christi* 1046.) *indictione XIV.*

Codex Novi Testamenti Græce, membr. XI. sæculi.

Codex Psalmorum Græce, memb. XI. sæc.

Codex in quo Athenagoræ legatio. Ejusdem de resurrectione corporum. Justini Martyris moralis oratio. Ejusdem alia quædam. Item de recta fide ejusdem. Origenis Epistola ad

Africanum. Cleomedis κυκλικῆς θεωρίας μετεώρων. Heron de machinis bellicis, amanuense Valeriano Albino.

Eusebii Cæsariensis demonstratio Evangelica Græce, initio mutila. Tatiani contra gentes. Codex scriptus a Valeriano Albino Canonico Regulari S. Salvatoris, anno 1533. duobus tomis.

Codex X. sæculi membran. Basilii in Psalmos. Ejusdem homiliæ de jejunio; in illud: *Attende tibi*, περὶ εὐχαριστίας, in Julittam.

Codex X. sæculi membr. S. Joannis Chrysostomi in illud: *Vidi Dominum*, contra Judæos & contra Anomœos.

Codex bomb. XIIJ. sæculi, Metrophanis in Spiritum-Sanctum. Joannis Chrysostomi homiliæ quædam. Lucæ Monachi enarratio in Evangelium. Cujusdam Archiepiscopi Mediolanensis de Spiritu-Sancto. Fragmentum historiæ Byzantinæ anonymi.

Codex X. sæculi membran. Theodoretus in Prophetas.

Codex XIV. sæculi bomb. in quo Christoduli historia Imperatorum C. P. Præit Epistola Nili ad Christodulum, sequitur responsio Christoduli. Historia sic incipit: ὁ βασιλεὺς τοῦτον Ἀλέξιος ὁ τὴν ἐπωνυμίαν ἄγγελος τῷ Θεοδώρῳ.

Codex recens bombyc. Theodori Prodromi Erotemara ad Grammaticam spectantia, Sebastocratorissæ nuncupata. Item Heliodori Philosophi ad Theodosium Imperatorem de Philosopborum mystica arte. Item Joan. Damasceni τί ἐστι θεός, &c. Procli Sphæra, Plutarchi de Musica.

Simplicius in Epitectum codex recens bomb. in cujus fine legitur: Ἀντώνιος ὁ Μεδιολανεὺς καὶ ταύτην τὴν βίβλον ἐν Κρήτῃ ἐξέγραψα χάριν τοῦ πάσαις ἀρεταῖς κεκοσμημένου εὐγενοῦς ἄρχοντος κυροῦ Γεωργίου Δαμουλίνου, ὀφείλων αὐτῷ, οὐ μόνον τὴν μεταγραφὴν ταύτης τῆς βίβλου, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλῶν ἀξιολόγων, τῶν πολλῶν καὶ καλῶν προυπηρξασῶν ὑπ' αὐτοῦ χαρίτων ἐμοί, καὶ τὴν κγ τοῦ Φευρουαρίου ᾳ υ λ. ἀπὸ τῆς κυριακῆς ἐνανθρωπήσεως ἐτελειώθη. Id est: *Antonius Mediolanensis hunc etiam librum in Creta descripsi in gratiam nullis non virtutibus ornati nobilis ac Principis Georgii Damulini, cui pro collatis mihi bene multis ac præclaris beneficiis, non hujus modo libri descriptionem, sed alia multa magnaque officia rependere debeo. Absolutus autem est hic liber 23. Februarii, anno a Dominica Incarnatione* 1490.

Galeni de simplicibus, codex recens.

Euclidis elementa, codex recens.

Procli in Euclidem. Theonis Mathematica, codex recens bomb.

Alcinoi in dogmata Platonis, cod. recens.

Nicomachi Arithmetica, cod. recens.

Ptolemæi Geographia, cod. recens.

Dexippus Philosophus in Platonem, Hermes Philosophus, Alexander Aphrodisieus, codex scriptus a Valeriano Albino Canonico Regulari, qui alios codices exscripsisse fertur. Vide superius codicem in quo Athenagoræ legatio, &c.

Aphthonii progymnasmata, cod. recens bomb.

Nicomachi Arithmetica, & Manuelis Moschopuli Grammatica, cod. recens bomb. Ejusdem Moschopuli Grammatica, *bis*.

Anonymus de modo scribendi.

Æsopi fabulæ, cod. recens bomb.

Lexicon Græco-Latinum membranaceum.

Æschylus, cod. recens bomb.

Orphei carmina & Euripidis Hecuba.

Troas poëma, cod. recens bomb.

Hi codices Græci, sequuntur Latini.

S. Cypriani Epistolæ in codice recenti.

Lactantii codex membranaceus vetustissimus, charactere unciali, egregiæ notæ. Ibi loca Græce bene multa adferuntur, accuratissime descripta, præter Latinorum codicum morem, ubi Græca misere fœdata comparent. Codex est VI. vel VII. sæculi. Vellem sane Lactantium ad hujusmodi codicem emendatum: ejus quippe nullus, ut puto, hactenus fuit usus. Codicis hujus meminit Allatius in Animadvers. in Hetruscarum inscriptionum fragmenta p. 51. & 52.

Codex XII. sæculi, Burchardi Vormatiensis Episcopi libri XIX. Primus de potestate & primatu Apostolicæ Sedis, alii de Sacramentis & de Ritibus. Præit Epistola ejusdem ad Brunichonem.

Constitutiones Canonicorum Regularium sæculo XII. circiter.

Fratris Nicolai Eymerici de Inquisitione, codex XV. sæc.

Regula S. Augustini, cum expositione Humberti Ordinis Prædicatorum.

Macrobii opera in codice membr. recenti.

Ovidii Metamorphoses in codice membr. XIV. sæc. Ejusdem de Tristibus.

Adsunt ibidem cusi libri vetustissimi, Biblia Moguntina, Joanne Fust & Petro Schoëffer Typographis, anno 1462. Editio prima Græco-Latina Psalmorum Mediolani anno 1481. Aristotelis prima editio in membrana. Anthologia primo cusa, sine nomine Typographi & loci.

In Bibliotheca RR. PP. Dominicanorum Bononiæ paucissimi sunt codices MSS. In iis observandus est rotulus ille Hebraïcus Pentateuchum complectens, qui ab annis plus quadringentis oblatus fuit Cœtui Dominicanorum ab Hebræis, fabulantibus ipsum exemplar esse ab Esdra conscriptum, & ab Esdra ipso in suggestu ligneo sedente adstanti populo recitatum. Scriptum est autem vulgari charactere, qualis hodieque usurpatur. Ea de re plura narravimus in Diario Italico p. 399. & seqq.

Est ibidem alius Bibliorum codex Hebraïcus a Guillelmo Parisiensi Dominicano, qui Philippi pulcri *Confessarius* erat, Dominicanis Bononiensibus oblatus anno 1310.

Liber Avicennæ elegantissimus, picturis exornatus cujus notam Hebraïcam sic interpretati sumus. *Abensena*, sive, *Avicenna: ex translatione Magistri nostri Moysis filii Maiemon, memoria ejus sit in benedictione, facta in Ægypto ex libro Abensena, quem accepit a Sultano magno Rege Ægypti in anno quater millesimo nongentesimo quadragesimo creationis*, id est, Christi 1186.

Cæteros codices, absente, Bibliothecario evolvere non potui.

SELECTA

SELECTA EX BIBLIOTHECA
CODICUM MANUSCRIPTORUM
FRATRUM MINORUM CESENÆ,

Quæ olim fuit Malatestarum, cujus Catalogum accepi.

GREGORII Nazianzeni opera pluries.
Basilii Magni opera.
Xenophontis quatuor opuscula.
Platonis Dialogi.
Joannis Chrysostomi in Psalmos.
Demosthenis orationes.
Homeri Odyssea.
Avicennæ opera.
Senecæ Tragœdiæ.
Ægidius Romanus de regimine Principum.
Galeni opera diversa.
Isidori Hispalensis Etymologiæ.
Aristotelis problemata.
Guillelmi Placentini quædam.
Almansoris Medicina.
Magistri Taddæi glossæ in Galenum. Ejusdem Aphorismata.
Joannis Damasceni Aphorismata.
Averrois opera quædam.
Porphyrii introductiones Logicales.
Ambrosii quædam opera.
Augustini quædam.
Hieronymus de Viris illustribus.
D. Thomæ summa & alia opera.
Henrici de Gandavo disputationes.
Alexandri de Hales in sentenuas.
S. Bonaventuræ in sententias.
Lactantii iostitutiooes.
Boëtius de consolatione.
S. Bernardi opera.
Isidori Hispalensis de utroque Testamento. Ejusdem Soliloquia.
Cassiodori Epistolæ & alia.
Leonis Papæ sermones.
Eusebius de præparatione Evangelica.
Petri Raveooatensis sermones.
Cypriani Epist. ad Donatum.
Hilarius de Trinitate.
Hieronymi prima pars. Ejusdem secunda pars Epistolarum. Item contra Jovinianum. Ejusdem Fidei symbolum ad Damasum.
Ambrosii sermones, & alia ejusdem opuscula.
Augustini liber loquutiooum.
Bedæ super proverbia Salomonis. Item Ambrosii super Cantica.
Joan. Chrysostomi de laudibus Pauli Græce.
Augustini contra Faustum & alios. Item de secta Dooatistarum. Ejusdem Enchiridioo & liber Retractationum.
Ejusdem sermones ad Eremitas aliaque opuscula. Item contra Julianum, Pelagium & alios. Item liber confessionum, &c.
Basilius de moribus Ecclesiæ.
Hieronymi contra Luciferianos.
Gregorii Papæ super Evangelia. Item super scripturam a Genesi usque ad Zachariam, &c.

Cyrilli Alexandrini super Evangelium Joannis.
Joan. Chrysostomi in Matthæum.
Remigius in Epistolas Pauli.
Hierooymi opera multa.
Augustini quædam.
D. Hieronymi Breviarium juxta Psalterium (*sic*).
Origenis Breviarium a S. Hieronymo translatum (*sic*).

LIBRI HEBRAÏCI.

Biblia.
Pentateuchus.
Tractatus Rabbi Moysis supra Thalmud.
Liber alius Hebraïce scriptus.
Avicennæ primus traductus per Hierarchiam.
Aristotelis Logica Hebraïce.
Liber alius Hebraïce.
Julius Firmicus Astronomus. Item Ptolemæus in discretione judicandi.
Seffer (*sic* ספר) Almagesti Astronomia.
Albizamud de scientia Astrorum. Item Zachel Israëlitæ Liber judiciorum.

ALII LIBRI.

Galenus de passione uniuscujusque particulæ. Item Aviceona de Embriooe per Valentinum de Forolivio.
Mundini * lectura prognosticorum & recollectiones.
Boëtii Arithmetica, Musica & Geometria.
Laurentius Bruzzius de Mareschalchia equorum.
Gallus de frigore, tremore & spasimo. Item Commenta ad quædam Physicorum Anooymi.
Senecæ Epistolæ.
Liber Arithmeticæ & Geometriæ Gallice scriptus.
Commentaria super Horatium. Item Cornuti commenraria in Persium.
Horatius Flaccus.
Vitruvius de Architectura.
Cicero de natura Deorum.
Manilius de Astronomia.
Ovidii Metamorphoses.
Priscianus major & minor, & de accentu.
Terentius Varro de rebus rusticis.
Theophrastus de plantis & earum causis.
Aristoteles de animalibus.
Plinius de naturali historia.
Joaones Tortellius Aretinus de Orthographia.
Papias vocabulista Dictionarium.
Catholicon Fr. Joannis Jaouensis ad Prædicatores pars prima.

Francifcus Philelphus de jocis & feriis. Ejufdem Odæ.
Catholicon fecunda pars.
Diodorus Siculus hiftoricus.
Magifter Omnibonus fuper Satyras Juvenalis.
Doctrinale gloffarum per Francifcum de Bubis (Grammatica).
Donatus fuper Virgilii Æneid. Idem fuper Terentium.
Robertus Valturius de re militari.
Lucanus Cordubenfis Poëta.
Servii commentaria fuper Virgilium.
Huguicius Pifanus vocabulifta.
Ifidorus junior de etymologiis.
Senecæ moralia.
Plinii fecundi Epiftolæ.
Sedulii carmina. Item parabolæ Salomonis.
Lucretius.
Statius Thebaïdos.
Cicero ad Atticum. Ejufdem orationes.
Virgilii Bucolica, Georgica & Æneidos.
Quintilianus de inftitutione artis Oratoriæ.
Quintus Curtius de geftis Alexandri. Item Æmilius Probus de excellentibus Ducibus. Item Frontinus & Vegetius de difciplina militari.
Ciceronis opera diverfa. Ejufdem Philippicæ & de Oratore. Item Epiftolæ familiares. Item Rhetorica. Ovidius de Ponto, & Achilleïs Statii Papinii.
Hiftoria Anaftafii Bibliothecarii a Diocletiano ufque ad Leonem, qui poft Michaëlem imperavit a Georgii Theophanis Chronographia fuccincte capta.
Argumenta fuper orationibus Ciceronis.
Appianus Alexandrinus de bellis civilibus Romanorum.
Pomponius Mela de fitu orbis.
Alamannus Banuccius in vita Niciæ & aliorum (*fic*).
Joan. Boccacius de montibus, filvis, fontibus.
Panegyricus Plinii (ut opinor) ac de aliis Imperatoribus.
Marcianus Capella de Nuptiis Philologiæ & Mercurii. Item de Grammatica, Rhetorica, Geometria & Arithmetica.
Hegefippus Jerofolymitanus hiftoricus.
Joannes Boccacius de cafibus illuftrium virorum.
A. Gellius noctes Atticæ.
* Wizius Polentanus de Viris illuftribus.
Plutarchi vita Alexandri Magni in Latinum traducta per Guarinum Veronenfem; Artaxerxis per Lapum Caftellunculum; Pelopidæ per Antonium Tudertinum; Camilli per eumdem; Caii Manlii per eumdem; Fabii Maximi per eumdem; Pompeii per Jacobum Angelum ...... per Jannotium Manetti civem Florentinum; Timoleonis per Leonardum Juftinianum ad Cofmum Medicem civem Florentinum; Cimonis per eumdem; Luculli per eumdem; Ariftidis per Anonymum; Catonis per Francifcum Vandale; Marcelli per Anonymum; Q. Flaminii, Martii Coriolani per Guarinum traducta; Ciceronis per Leonardum Aretinum; Demofthenis per eumdem. Omnes vitæ 19.
Marci Bruti vita per Jacobum Angelum; Arati Sicyonii per Lapum Caftellunculum; Marci Antonii per Leonardum Aretinum; Pyrrhi Regis per eumdem; Sertorii per eumdem. Guarinus Veronenfis tranftulit Lifandri Lacedæmonii & Sillæ vitæ ad Illuftriffimum Principem Leonellum Eftenfem. Francifci Philelphi ad Illuftrem Principem Malateftam Novellum, Galbæ Cæfaris. Ejufdem ad eumdem Othonis. Omnes ex Plutarcho vitæ.
Hiftoria Scholaftica Petri Presbyteri Trecenfis ad Willelmum Archiepifcopum Senonenfem. Hiftoriam Scripturæ Sacræ complectitur Veteris & Novi Teftamenti.
Suetonius Tranquillus. Item Spartianus, Julius Capitolinus, Vopifcus ab Hadriano ufque ad Numerianum.
Juftinus, Florus, Sextus Rufus, Eutropius de rebus geftis.
Ptolemæi Cofmographia.
Herodotus.
Thucydides per Laurentium Vallam.
Cæfaris Commentaria.
Ammianus Marcellinus.
Paulus Orofius.
Titus Livius ab urbe condita. Idem de fecundo bello Punico. Idem de bello Macedonico.
Strabo de fitu orbis & defcriptio terræ.
Salluftius. Item Cornelii Taciti Actorum diurnalium. Hiftoriæ Augufti ab annis 21. inclufive.
Diogenes Laërtius de vitis Philofophorum ad Cofmum Medicem per Ambrofium.
Nicolaus Perottus in Polybium hiftoricum.
Silius Italicus de primo bello Punico.
Genealogiæ Deorum per Joan. Boccacium.
Gefta Gothorum & Longobardorum.
Cicero de fomnio Scipionis. Item declamatio ad Lucretiam Romanam.
Plinii naturalis hiftoria.
Jofephus de antiquitatibus Judæorum. Idem de bello Judaïco.
Eufebius Cæfarienfis de Ecclefiaftica hiftoria & de temporibus.
Paulini Puteolani hiftoria ab origine mundi ufque ad fua tempora.
Ægidius de Roma fuper libros Phyficorum.
Burleus fuper Ariftotelem ufque in finem Topicorum.
Ægidius fuper librum pofteriorum.
Magifter Paulus de Venetiis fuper librum pofteriorum.
Logica Ocham.
Albertus de homine.
Beffarion in novam Metaphyficæ tranflationem.
Burleus fuper libros Phyficorum.
Albertus M. in libros de anima & de generatione & corruptione.
Cajetanus in libros de anima, & Phyficorum Ariftotelis.
Petrus de Crefcentiis, de ruralibus commodis.
Liber vetuftiffimus, in quo plurima de remediis habentur.
* Ellhavii libri 12. Ejufdem libri 4.
Innocentii IV. liber Decretalium.
Beati Roberti Malateftæ Cefenæ Principis vita.
Joannis Mefue Damafceni de re medica Antidotorum.

Ovidii opera.
Valerii Martialis opus.
Isidori opus contra Judæos.
Magistri Mauri regulæ de urinis & Hippocratis secreta.
Epistolæ Leonardi Aretini.
Boccacius de montibus, fluminibus, &c.

ARCHIVIUM RAVENNATENSE.

CAPITA HUJUS OPERIS.

Fasciculus inscriptus Privilegia & signatus A.

1. Exemplum privilegii Federici primi Imperatoris, quo confirmat Guidoni Archiepiscopo Ravennatensi omnia Privilegia Ravennatensis Ecclesiæ, inter alia Comitatum Cesenatens. Castrum Riversaoi, Comitatum Ficolensem, Comitatum Bobii & Foripompilii, Castrum novum, Comitatum Forilivii, districtum Ravennæ cum Portis, Ripis, Portubus, muris Colooeis & Comitatum Comaclensem, Comitatum Traversariæ, Comitatum Decimarum, Comitatum Argentæ, B Massam Fiscaliæ, Monasteria S. Hilarii io Palliata, Sancti Thomæ & Sanctæ Euphemiæ de Arimino, & nonnulla alia, ut in confirmatiooe Othonis: & ne contra eamdem Ecclesiam currat nisi centenaria præscriptio. Datum Laude XVI. Cal. Maii anno 1160. Imperii sui V.

2. Aliud transumptum Privilegii Federici Imperatoris ejusdem tenoris ut supra, quod pluribus in locis laceratum est.

3. Aliud transumptum ejusdem Privilegii ut supra laceratum.

4. Item aliud ut supra ejusdem Federici laceratum.

C 5. Transumptum Privilegii Federici Secundi, concessi Ecclesiæ Ravennatensi tempore Simeonis Archiepiscopi, quo confirmat omnia Privilegia eamdem spectantia, inter alia varios Comitatus. Item Cesenæ, Ficoclæ, Bobii, Forilivii, Feretri, Deciaoi, Traversariæ, Imolæ, Comaclens. Ferrariens. Episcopatum Reginensem cum dono, Monasteria Sancti Hilarii, Sancti Thomæ, S. Euphemiæ, Massam Fiscaliam, Monasterium Pomposæ, Portum Volanum, Abbatiam Vangaritiæ, quæ possidet in Marchia Camerina tam de Castris, Massis, cæterisque omnibus juribus ac locis, &c. Contra quæ nulla præscriptio obstet, & D in futurum nisi centenaria; Comitatum Argentæ, Portum totum, & Plebem, Caput Sandali, Grassalum, Ripam, Persicam, Verguudinum, Portum Veterariæ, Sandalum, Materiam, Cavallum, non obstante Privilegio Ferrariensi concesso, varia & Castra quæ recenset, in Diœcesi Pensauriensi, Ariminensi, Cesenæ, Foropompiliensi, Faventino, Imolensi, &c. Actum anno 1220. iij. Non. Octobris Indictione VIII. Bononiæ.

Item ibidem aliud transumptum ejusdem Privilegii ut supra.

Item transumptum Privilegii Alexandri Papæ IV. quo coofirmat omnes coocessiones E factas per summos Pontifices, & Imperatores, inter alia loca, in qua Ecclesia Ravennatensis est sita cum Episcopatibus Parmensi, Reginensi, Mutinensi, Bononiensi, Imolensi, Favensi, Foroliviensi, Foropompiliensi, Cesenatensi, Bobiensi, Cerviensi, Comaclensi, Adriensi: & varia Monasteria, loca & castra, &c. Datum Laterani anno 1255. 4. Nonas Decembris Pontificatus sui anno primo.

Item Transumptum Privilegii Othonis quarti quo coofirmat Ubaldo Archiepiscopo Ravennatensi omnia Privilegia ejusdem Ecclesiæ, inter alia receoset omnes Comitatus, Monasteria, Castra cæteraque Loca ac jura quæ in superioribus Privilegiis continentur. Datum apud Castrum Sancti Miniatis 3. Cal. Novembris anno Domini 1209.

Item ibidem Privilegium Honorii Papæ tertii, quo confirmat Simeoni Archiepiscopo Ravennatensi omnia jura ipsius Ecclesiæ quæ ibidem etiam recensentur ut supra.

6. Privilegium Henrici quarti Imperatoris, quo confirmat Henrico Archiepiscopo Ravennatensi omnia Privilegia alia Ecclesiæ Ravennatensi concessa tam per summos Pontifices, quam etiam Imperatores. Inter alia varios Comitatus; videlicet Feretranum, Cesenatensem, Ficoclensem, Episcopatum Reginensem cum dono, Comitatum Decimanum, Traversarium, Imolensem, Comaclensem, Ferrariensem, Massam Fiscaliam, Monasterium Pomposianum, Portum Volanum & alia ut supra in Privilegio Federici: Datum 8. Cal. Julii 1061.

7. Privilegium Conradi Imperatoris, quo concedit Geleardo Archiepiscopo Ravennatensi Comitatum Faventinum. Datum pridie Cal. Maii 1034.

8. Henrici sexti Imperatoris Privilegii transumptum, quo confirmat Guglielmo Archiepiscopo & Ecclesiæ Ravennatensi totum Comitatum Argentæ, nonobstante Privilegio Ferrariensi concesso ab Imperiali Majestate contra jus Ravennatensis Ecclesiæ. Darum Vormatiæ 4. Cal. Decembris anno Domini 1095.

9. Privilegium Gregorii Papæ Joanni Archiepiscopo & Ecclesiæ Ravennatensi: inter alia confirmat eidem Ecclesiæ omnia Privilegia alias concessa per summos Pontifices, * utque uti valeat præscriptione centenaria.

10. Privilegii Valentiniani Imperatoris exemplum, quo concedit Joanni Archiepiscopo Ravennatensi ordinationem omnium civitatum, ac Episcopotum Provinciæ Emiliæ, hoc est Sarsenæ, Forum populi, Forum livii Faventiæ, Forum Cornelii, Bononiæ Mutinæ, Regii, Parmæ, Placentiæ, Brisillæ, Vicohabentiæ, & Adriæ, eique pallium ac omnem Pontificalis decoris usum concedit. Datum Ravennæ VI. Idus Jannarii.

11. Copia Bullæ Leonis X. confirmationis omnium privilegiorum Archiepiscopi Ravennensis sub data Romæ anno 1517. 14°. Cal. Octobris Pontificatus sui anno 5.

12. Notula quædam in pergameno variorum Privilegiorum concessorum Ravennatensi Ecclesiæ.

13. Concessio S. Joannis in Marmorata, & plebis Argentæ & aliorum bonorum facta ab Henrico Rege, Henriei Imperatoris filio, DD. Canonicis Card. Ravennatensis Ecclesiæ anno 1115.

14. Henrici Imperatoris litera ad Archiepiscopum Ravennatensem, quem Principem suum appellat, ut omnibus de Arimino, Ravenna & Faventia faveatur.

15. Paschalis Privilegium in cortice.

Fasciculus inscriptus Privilegia, signatus AA.

1. Transumptum Privilegii Federici Imperatoris concessi Ravennatensi Ecclesiæ de quo & supra in alio fasciculo N°. 1.

2. Transumptum Privilegii Gregorii Papæ restitutionis Ecclesiæ Placentiæ Archiepiscopo Ravennatensi & liberæ collationis Episcopatus Feretrani. Datum Non. Julii per manus Joannis Episcopi S. Albanensis Ecclesiæ.

3. Aliud Transumptum ejusdem Privilegii.

4. Bulla Gregotii IX. qua confirmat Archiepiscopo & Ecclesiæ Ravennatensi omnia Privilegia sibi alias concessa & nominat loca, Jura & Jurisdictiones omnes Ravennatensis Ecclesiæ. Datum Perusii V. idus Decembris anno Domini 1228. Pontificatus sui 2.

5. Copia Privilegii Federici secundi concessi Ecclesiæ Ravennatensi & copia ejusdem Privilegii Gregorii Papæi

6. Copia Bullæ Sixti quarti confirmationis omnium Privilegiorum Ravennatensis Ecclesiæ. Datum Romæ anno 1471. 11. Cal. Junii Pontificatus sui anno primo.

7. Regis Roberti mandatum, dum esset Rector Romandiolæ pro Romana Ecclesia, de manu tenendo Ravennatensem Ecclesiam in possessione suorum jurium. Inter alia nominat suffraganeos Ravennatensis Ecclesiæ, Cerviam, Imolam, Bononiam, Faventiam. Datum Neapoli die 23. Februarii anno 1311.

Copia Privilegiorum Monasteriorum S. Salvatoris majoris Reatinensis Diœcesis S. Joannis Baptistæ in Venere, S. Nicolai in * Trontino sive S. Apti Aprutinensis Diœcesis, quæ concessa sunt per Bonifacium Papam & Henricum Imperatorem.

9. Clementis Papæ indulgentia ut Archiepiscopus Ravennas præcedat Mediolanensem: quodque Archiepiscopus Ravennas sedeat ad dexteram.

10. Transumptum Privilegii Honorii Papæ secundi quo confirmat Gualterio Archiepiscopo & Ecclesiæ Ravennatensi omnes suffraganeos Emiliæ Provinciæ, hoc est, Parmæ, Placentiæ, Regii, Mutinæ, Bononiæ, Ferrariæ, Bobii, Cesenæ, Ficoclæ.

Confirmat etiam eidem Archiepiscopo Exarchatum Ravennæ, qui Romanæ Ecclesiæ juris est, & Monasteria S. Hilarii, S. Alberti & Pomposæ. Datum Laterani per manum Aimerici anno Domini 1125. Item ibidem Innocentii Imp.

11. Copia Privilegii Calixti Papæ de suffraganeis Archiepiscopi & Ecclesiæ Ravennatensis & de quibusdam aliis juribus ad eamdem Ecclesiam spectantibus. Darum Laterani anno 1121. 7°. idus Januarii anno 2°. Pontificatus sui.

Item ibidem Privilegia Gelasii secundi Papæ confirmantis Ecclesiæ Ravennatensis suffraganeos quoslibet in Emiliæ Provincia ut supra, & etiam Ducatum Ravennæ, Monasteria Sancti Hilarii, S. Alberti, Pomposianum & etiam pallium. Datum Romæ 7. idus Augusti anno Domini 1119. Pontificatus sui anno 2.

Item ibidem copia Privilegii Honorii secundi confirmantis Exarchatum Ravennæ ut supra. Datum Laterani anno Domini 1125.

Item ibidem copia Privilegii Innocentii secundi super eodem Exarchatu & suffraganeis ut supra. Datum Bononiæ anno Domini 1133. 12. Cal. Januarii Pontificatus sui anno 2°.

12. Gregorii quinti anno 1002. Privilegium super confirmatione Urbis Ravennæ, Cesenæ, Comacli, Castri Gabitiarum, Galioli, Granaroli

roli, Montis Corbini, Castri Crucis, & Ecclesiæ Reginensis & aliorum Privilegiotum Ravennatensis Ecclesiæ.

13. Copia Privilegii & Bullæ Joannis Papæ de Massis Canulii & Fiscaliæ.

Fasciculus inscriptus Gregorii, signatus G.

1. Gregorius IX. Archiepiscopo Ravennatensi & suffraganeis. Eos acriter reprehendit quare non publicaverint excommunicationis senrentias contra Federicum dictum Imperatorem, sicut alias eis fuerat datum in mandatis; iterumque eos moner quabuslibet Dominicis & solemnibus eumdem Federicum manifestum Dei & Ecclesiæ hostem, patrimonium Ecclesiæ Romanæ invadentem; & fautores publicent excommunicatos, & ab ipsis Federici fidelitate quoslibet absolutos denuntient, & compellant sub pœna excommunicationis singulas civitates eorum, ne in auxilium illius accedere audeant. Datum Perusii 7. Cal. Decembris Pontificatus sui anno 2.

2. Eisdem ut solvant decimam omnium fructuum pro subsidio contra Federicum, dictum Imperatorem, invasorem Ecclesiæ Romanæ. Datum Perusii V. Idus Novembris Pontificatus sui anno 8.

3. Eisdem pro subsidio contra Soldanum & prædicatione Ctucis (*sic*). Datum Petusii 2. Non. Decembris Pontificatus sui anno 2.

4. Decano Ecclesiæ Sancti Martini & Magistro Himberto de Sabinis Canonico Mnrinensi, Collatio Canonica in Ecclesia Tursonensi. Datum apud Urbem veterem 4. Non. Maii Pontificatus sui anno 2.

5. Episcopo Ferrariensi & Abbati Pomposiano Comaclensis Diœcesis, ut moneant Ducem & communem Venetorum quatenus desistant ab impedimento quod præstant Archiepiscopo Ravennatensi, quominus libere deferre non possit ad sua castra frumentum, vinum, sal & res alias Ravennatensis Ecclesiæ. Datum Viterbii 4. idus Decembris Pontificatus sui anno 9.

6. J. Cardinali de Columna sedis Apostolicæ legato in Marchia, ut faveat Archiepiscopo Ravennatensi. Datum Perusii 9. Cal. Maii anno 3.

7. Potestati & populo Cesenat. ut non accipiant in Cives suos, homines terrarum Ecclesiæ Ravennatensis, & quos usque huc receperunr, absolutos ad terras eos libere remittant. Datum Reate V. Non. Julii Pontificatus sui anno 5.

8. Universis Prælatis pet Hierosolymitanum Regnum constitutis, de Archiepiscopo Ravennatensi, quem legatum sedis Apostolicæ ad partes illas mittit pro bono pacis in recuperatinnem terræ Sanctæ. Datum Spoleti V. Cal. Augusti Ponrificatus sui anno 8.

9. Archiepiscopo Ravennatensi ut pro recognitione ac remuneratione fratris Joannis sui Theologi ac Magistri possit ei de beneficio providere. Datum 17. Cal. Septembris pontificatus sui anno X.

10. Priori Sanctæ Mariæ in Portu, ut moneat commune Bononiense quatenus desistat a molestatione jurinm Ravennatensis Ecclesiæ. Datum Viterbii secundo Cal. Martii anno nono.

11. Gregorius X. Populo Civitatis & Diœcesis Ravennatensis pro electione Bonifacii de Lavania Ordinis Prædicatorum in Archiepiscopum Ecclesiæ Ravennatensis. Datum Bellicardi secundo Nou. Novembris an. 4. Pontificatus sui.

12. Episcopis Parmensi & Comaclensi pro electione Archiepiscopi Ravennatensis post mortem Philippi, quibus mandat ut in possessionem immittant Bonifacium de Lavania, per ipsum electi (*sic*) in discordiam Archidiaconi Præpositi * Capitulique ejusdem Ravennatensis Ecclesiæ. Datum Bellicardi secundo Non. Septembris Pontificatus sui anno quarto.

13. Clero Civitatis & Diœcesis Ravennatensis super eadem electione Bonifacii Archiepiscopi. Datum ut supra.

14. Gregorius XIII. Archiepiscopo Ravennatensi super electione Episcopi Regiensi, super ejus consecratione Ferrariæ peragenda citra præjudicium Ecclesiæ Ravennatensis die 17. Januarii 1576. Ferrariæ.

15. Cæsenatensi & Ferrariensi Episcopis excommunicatio pro Ravennæ Ecclesia contra detentores bonorum ipsius. Datum an. 7. Pontificatus sui 1578.

16. Lecda Canonico Cæsenat. commissio causæ inter Archiepiscopum Ravennæ & Abbatem Sancti Appollinaris. Datum Laterani 13. Cal. Febr. anno septimo.

17. Gregorii XIII. Bulla pro Episcopo Sarsenatensi suffraganeo Ravennæ, anno 1581.

Fasciculus inscriptus Innocentii, signatus H.

1. Innocentii III. Bulla plumbea Archiepiscopo Ravennatensi concedit ut suscepto crucis signaculo in terræ Sanctæ subsidium proficisci valeat, eumque & Ecclesiam Ravennatensem sub protectione recipit. Datum Romæ idibus Augusti Pontificatus sui an. 17.

2. Archiepiscopo Ravennatensi pro electione Bellunensis & Feltrensis (Feretrensis) Ecclesiarum, datum Laterani secundo idus Maii Pontificatus sui anno 13.

3. V. Episcopo Faventino, cum fuerat postulatus in Atchiepiscopum Ravennatensem, eum confirmat. Datum Laterani 11. Cal. Jan. Pontificatus sui anno XI.

4. Archiepiscopo Ravennatensi committitur causa quæ vertitur inter quosdam Parrochianos de Marmorata. Datum Romæ tertio id. Januar. Ponrificatus sui anno decimo.

5. Magontino & Ravennatensi Archiepiscopis committitur causa super quibusdam possessionibus Abbatiæ Sancti Mercurialis Ravennatensis. Datum Ferentini, idibus Octobr. Pontificatus sui anno undecimo.

Innocentius IV. universis Prælatis & Baronibus per Romandiolam constitutis, ut faveant electo Ravennatensi, quem in partibus Romandiolæ destinaverat pro pace reformanda ibidem, ob discordias exortas tempore Federici Imperatoris: cum facultate etiam ut contra ejusdem Federici fautores, si in eorum nequitia perduraverint, viriliter exurgant, auxilio communitatum Faventiæ, Cæsenæ, Arimini, &c. Datum Petusii Non. Decembris Pontificatus sui anno nono.

7. Electo Ravennatensi pro pecunia Flo-

tum Petri Aragonum. Datum apud S. Sabinam octavo idus Novembris anno secundo.

3. Bonifacio Ravennatensi & Petro Montis Regalis Archiepiscopis super eadem pace firmanda inter dictos Reges & Alphonsum. Datum septimo Novembris anno secundo.

4. Ravennatensi Archiepiscopo & suffraganeis subsidium charitativum pro Terra Sancta. Datum Laterani VI. Cal. Maii. anno septimo.

5. Capitulo Ecclesiæ Ravenn. de translatione Simeonis Episcopi Cerviensis in Archiepiscopum Ravennæ. Datum Laterani 2. Nonas Maii, anno primo.

6. Simeoni Episcopo olim Cerviensi in Archiepiscopum Ravennatensem electo super eadem translatione. Datum Laterani 3.

7. Præposito Ariminensi pro Archiepiscopo Ravenn. contra Pensaurienses qui detinebant quædam jura Archiepiscopi occupata. Datum Laterani id. Maii anno....

8. Præposito Populiensi contra quosdam qui detinebant occupata quædam jura Ecclesiæ Ravennatensis. Datum Veruli quarto Cal. Maii, anno sexto.

9. Archiepiscopo Ravennatensi & Suffraganeis fulminatio censurarum contra Novariens. Datum Laterani 3°. Cal. Januarii an. secundo.

10. Eidem de prorogatione termini ad transfretandum concessa Marchioni Montis Ferrati, qui ad defensionem Regni Thessalonicensis, quod ad eum jure hæreditario spectat, se accingit. Datum Laterani septimo idus Febr. anno octavo.

11. Archiepiscopo Ravennatensi & Episcopis per Ravennatensem Provinciam constitutis pro vigesima solvenda, quæ approbante Concilio generali extitit ordinata in subsidium Terræ Sanctæ. Datum Laterani nono Cal. Martii Pontificatus sui anno secundo.

12. Faventino & Feretrano Episcopis & Abbati Sanctæ Mariæ foris portam Faventiæ, commissio pro controversia inter Archiepiscopum Ravennatensem & Potestatem, & communem Cerviensem. Datum Laterani idibus Decembris, anno octavo.

13. Præposito Popiliensi committit causam vertentem inter Archiepiscopum Ravennatensem & communem Cerviæ. Datum Laterani tertio idus Aprilis, anno primo.

14. Archiepiscopo Ravennatensi pro Cruce signatis. Datum Romæ 11. Cal. Junii, an. 2°.

15. Eidem pro scholari Romandiolæ de subsidio ei præstando ratione studii. Datum Viterbii quatro idus Maii, anno quarto.

16. Arcbidiacono Lunensi commissio Archiepiscopo Ravennatensi contra commune Cerviense super quadam possessione ad Ecclesiam Ravennatensem spectante, quam Cervinatenses occupatam retinent. Datum Laterani 12. Cal. Julii anno octavo.

17. Electio Urbinatis in causa vertente inter Archiepiscopum Ravennatensem & Priorem Sanctæ Mariæ in Portu Ravennatensi de subjectione ejusdem Ecclesiæ. Datum apud ... X. Cal. Octobris anno quinto.

Fasciculus inscriptionis Nicolai, signatus L.

1. Nicolaus Tertius Vicario Archiepiscopi Ravennatensis ut acta omnia causæ vertentis in ejus Curia super electione Episcopi Reginensis infirmanda vel confirmanda transmittat ad Sedem Apostolicam stante appellatione. Datum Reate quarto Nonas Augusti an. 1.

2. Episcopo * Glugiensi Archidiacono Ravenn. & Archipresbytero Ferrariensi super causa vertente inter Archiepiscopum Ravennatensem & Monasterium Pomposianum, de quibusdam procurationibus ex causa legationis Sedis Apostolicæ. Datum Romæ decimo Cal. Junii anno secundo.

3. B. Ravennatensi, P. Montis regalis Archiepiscopis & Rainono de Viterbio Ordinis Prædicatorum Nunciis Sedis Apostolicæ citatur Alphonsus filius Petri Regis Aragonum occupator regni Siciliæ pro liberatione Caroli primogeniti Caroli Regis Siciliæ. Datum Romæ quarto Calendas Aprilis anno primo.

4. Regi Angliæ ut moneat atque diligenter inducat Alphonsum natum Regis Aragonum, ac liberet dictum Carolum primogenitum, quem carceri mancipatum detinebat. Datum Romæ idibus Martii anno primo.

5. B. Ravennatensi & P. Montis regalis Archiep. pro liberatione ejusdem Caroli primogeniti Regis Caroli. Datum ut supra.

6. Alphonso nato Petri Regis Aragonum quod liberet Carolum & desistat ab occupatione Regni Siciliæ, & nihilominus infra sex menses compareat, alias Sedes Apostolica contra ipsum spiritualiter & corporaliter procedet. Datum ut in primo.

7. Archiepiscopis & Episcopis, cæterisque Prælatis pro receptione benigna Fratris Joannis de Ordine Prædicatorum, Nuncii tunc destinati. Datum Viterbii tertio Nonas Junii anno primo.

8. Collatio Canonicatus Ravennæ, anno primo Pontificatus sui.

9. Abbati Monasterii Sancti Apollinaris Ravennatensis pro Canonicis Sanctæ Mariæ in Portu super quibusdam juribus ipsius Ecclesiæ. Datum Romæ anno .... quarto Nonas Maii, anno sexto Pontificatus sui.

10. Joanni de Concorieto Canonico Ecclesiæ Cumanorum Mediolanens. providet de Canonicatu dictæ Ecclesiæ. Datum apud Urbem veterem decimo Calendas Octubris anno quatto.

Fasciculus inscriptus Bonifacii, signatus M.

1. Archiepiscopis & Episcopis, cæterisque Prælatis per Regnum Franciæ constitutis ut subsidium sibi transmittant ad hoc ut possit resistere contra Federicum natum Petri Regis Aragonum occupantem insulam Siciliæ, & etiam contra Jacobum, & Petrum olim Cardinales & contra natos Joannis de Columna schismaticos, quos privavit civitate Nepesina, Zagarole, & aliis castris, destructo etiam funditus castro Columnæ. Datum Ananiæ 5°. Cal. Novembris anno 5.

2. Eisdem subsidium petit contra Federicum & Columnenses ut supra, datum Reate Cal. Octobris anno 4.

3. Rainaldo Episcopo Vicentino facultates pro firmanda pace inter Reges Angliæ & Franciæ. Datum 4. Cal. Maii anno V.

4. Abbati sancti Dionysii Mediolanensis de providendo cuidam Clerico Mediolanensi in

forma pauperum. Datum Romæ id. Maii anno A 2.

5. Universis Prælatis, &c. destinatio Episcopi Vicentini pro componenda pace inter Angliæ & Franciæ Reges, cum mandato procurationis solvendæ. Datum Laterani 2. Non. Febr. Pontificatus sui anno 5.

6. Abbati Monasterii sancti Vitalis Ravennensis expectativa cuidam Canonico Ravennensi cum commissione examinis si fuerit idoneus repertus, & præsertim bene legere, bene construere, bene cantare, & congrue loqui latinis verbis. Datum Romæ 16. Cal. Decembris anno 1. Pontificatus sui.

7. Societati Franceforum de Florentia pro B Viatico Vincentini Nuntii sedis Apostolicæ destinati ad tractandam pacem inter Reges Franciæ & Angliæ. Datum Laterani 2. Nonas Febr. anno 5.

8. R. Episcopo Vicentino Nuntio sedis Apostolicæ de pecuniis quas sibi mutuandas * Philippus Rex Franciæ .... Datum Laterani 4°. Cal. Maii anno 5.

9. Clero Civitatis Ravennæ de electione Joannis Nicolai de Sulmona in minoribus dumtaxat ordinibus constituti in Archiepiscopum Ravennæ. Datum Romæ XVII. Cal. Octobris Pontificatus sui anno IX.

10. Rayn. Episcopo Vicentino facultas percipiendi fructus in absentia, quibusdam Clericis concessa, qui comitantur Episcopum in partes Franciæ. Datum Laterani 8°. Cal. Febr. anno 5.

11. Decano Pictaviensi, præposito Suessionensi, Archidiacono Regin. Ecclesiarum facultas de non residendo cum perceptione fructuum concessa cuidam famulo Cardinalis B. SS. Cosmæ & Damiani. Datum Ananiæ X. Cal. Octobris anno 1.

12. Societati mercatorum Franceforum de Florentia, quidam Cambii pro itinere Episcopi Vincentini Nuntii in Galliam destinati. Datum XVI. Cal. Julii an 1.

13. Ad futuram rei memoriam, revocatio vicariatus castri Aureoli alias concessi illi de Ordelaffis, quos & vicarios Romanæ Ecclesiæ in Foro Pompiliensi Farsensi & Aureoli, restituendo iterum dictum castrum Ravennatensi Ecclesiæ, ex quo ad ejus proprietatem ac jus pertinet. Datum Romæ Cal. Junii anno 1.

14. Episcopo Vicentino Rectori Romandiolæ de reservatione Episcopatus Fori Pompiliensis cum mandato citatorio de Ordelaffis electi in Episcopum illius Ecclesiæ anno 1303. Datum Romæ apud S. Petrum nono Cal. Martii anno 9.

15. Populo civitatis & Diœcesis Ravenna- E tensis de electione Jo. Nicolai de Salmona per liberam resignationem D. Cosmati tituli S. Crucis in Hierusalem Presbyteri Cardinalis, Pontificatus sui anno IX.

16. Universis Suffraganeis Ravennæ in electione Obizonis Episcopi Parmensis in Archiepiscopum Ravennatensem. Datum Ananiæ Cal. Augusti anno 1.

Clero Ravennatensis Ecclesiæ de translatione Episcopi Vicentini in Archiepiscopum Ravennatensem. Datum Laterani 13. Cal. Decembris anno 5.

Fasciculus inscriptus Clementis, signatus H.

1. Clemens V. universis Patriarchis, Archiepiscopis & Episcopis pro subsidio Terræ Sanctæ. Datum Pictavii 3°. id. Augusti anno 3.

2. Archiepiscopo Ravennatensi ut publicet per suam Diœcesim processus & sententias quas protulit contra Templarios. Datum Pictavii id. Augusti anno 3.

3. Petrocino electo Torcellanensi, electio de Ecclesia Torcellana in persona ejusdem. Datum Avinione 4°. id. Junii anno X.

4. Nicolao Archiepiscopo Ravennatensi & Petro Episcopo Astoricensi pro legatione ad Regem Angliæ. Datum Avinione XI. Cal. Decembris anno 3.

5. Fortanerio Archiepiscopo de ejus electione io Archiepiscopum Ravennatensem. Datum apud Villam-novam Avinione Cal. Julii anno X.

6. Archiepiscopo Ravennatensi & suffraganeis super additione precum in fine missæ pro pace & pro Christianis principibus. Datum Avinione idibus Novembris anno 4.

7. Stephano Episcopo Faventino de Astorgino de Duroforte Lemovicensis Diœcesis, quem in Rectorem Provinciæ Romandiolæ C pro Romana Ecclesia elegerat. Datum Avinione X. Jan. anno 6.

8. Capitulo Ecclesiæ Ravennatensis de Archiepiscopo Ecclesiæ Ravennatensis * in Archiepiscopum Patracensem & de Fortanerio electo in Archiepiscopum Ravennatensem. Datum Avinione 9. Cal. Novembris an. Pontificatus sui sexto.

9. Populo civitatis Ravennatensis de electione Fortanerii in Archiepiscopum Ravennatensem an. 6. Pontificatus sui. Datum Avinione 9. Cal. Novembris.

10. Translatio Archiepiscopi Ravennatensis. Datum apud Villam-novam Avinione XIII. D Cal. Junii an. X.

Fasciculus inscriptus Joannis XXII. signatus O.

* 1. Joannis XXII. Rectori Romandiolæ Processus contra Ludovicum de Bavaria qui se Imperatorem eligi fecerat, & juramentum fidelitatis receperat a Raynaldo, & Obizone Marchionibus Estensibus super civitate Ferrariæ, quæ pleni juris existit Romanæ Ecclesiæ: quod studeat satisfactionem debitam impendere & publice datum juramentum fidelitatis renuntiet. Datum Avinione, Cal. Aprilis anno 8.

2. Eidem Rectori Romandiolæ processus contra eumdem Ludovicum de Bavaria. Datum Avinione idibus Junii anno 8.

3. Eidem Rectori Monitoriales contra Ludovicum de Bavaria, contra quem comminatur (*sic*) excommunicatio si non paruerit. Datum Avinione 5. Cal. Novembris anno 8.

4. Eidem Rectori processus contra fautores & receptores Andreæ, & Lippacii de Auximo & aliorum rebellium de Marchia. Datum Avinione 6. id. Decembris an. 6.

5. Eidem contra eumdem Andream & Lippacium rebelles Ecclesiæ, & Tirannos Auximi. Datum Avinione 8. Cal. Decembris anno 5.

6.

6. Eidem Rectori processus contra eumdem Andream & Lippatium, & Recanatenses & Auximanenses rebelles Ecclesiæ Romanæ cum censuris & diffidatione. Datum 8. Cal. Decembris anno 5.

7. Eidem Rectori processus contra Recanatenses & Auximanenses.

8. Universis per Romandiolam constitutis, ne commercium habeant cum Lippatio & Andrea, & aliis rebellibus Ecclesiæ, qui tamquam hæretici & idololatræ sunt condemnati. Datum Cal. Augusti anno 6.

9. Rectori Romandiolæ, ut habita prævia cognitione fautores Federici, Guidotus, & Sperantiæ olim Comitum de Monte Feltro ac universitatem Urbini excommunicatos publicet. Datum 2°. Cal. Augusti anno 5.

10. Eidem Rectori, ut moneat Venetos ab infestatura Civitatis & Comitatus Arimini desistere, ea & occasione faventes S. R. E. rebellibus qui se in Venetorum protectionem dederant. Datum VIII. id. Februarii an. 6.

11. Archiepiscopo Ravennatensi provisio de Ecclesia Adriensi. Datum 8. Cal. Novembris anno 14.

12. Petrocino Episcopo Torcellano committitur Rectoria Provinciæ Romandiolæ & Comitatus Brettinorii. Datum Avinione 4. Cal. Martii anno 1.

13. Archiepiscopo Ravennatensi & suffraganeis impositio decimæ pro subsidio Terræ-sanctæ. Datum Avinione VII. Cal. Augusti anno XVII.

14. Rectori Romandiolæ privatio civitatis Recanatensis dignitate Episcopali ob excessus per eos perpetratos contra sedem Apostolicam: & erectio Ecclesiæ Maceratensis in Episcopalem, & castrum in civitatem. Datum 8. Cal. Decembris an. 5.

15. Archiepiscopo Ravennatensi de privatione Recanatensis & electione Maceratensis in civitatem cum Episcopali dignitate. Datum ut supra.

16. Archiepiscopo Ravennatensi ejusque suffraganeis super relictis in subsidium Terræ sanctæ. Datum 7. Cal. Augusti anno 17.

17. Petrocinus eligitur in Abbatem sancti Cypriani Torcellensis Ordinis sancti Benedicti. Datum 4. id. Aprilis an. 7.

18. Collectoribus Decimarum in Diœcesi Ravennatensi, quod non molestent Guidonem Archiepiscopum Ravennatensem propter gravia onera quibus premitur. Datum 8. id. Maii an. XVIII.

19. Rectori Romandiolæ commissio super quibusdam injuriis contra quosdam Provinciæ Romandiolæ per Venetos illatis. Datum X. Cal. Septembris an. 5.

20. Communi Ariminensium contra Rambertum de Malatestis, qui dominium Ariminense occupare tentaverat, ut fortiter resistat. Datum X. Cal. Febr. an. XI.

21. Rectori Romandiolæ quod provideat de Potestatibus, seu Rectoribus in civitatibus & castris sibi in Regimen commissis. Datum 5. Cal. Augusti an. 1.

22. Archiepiscopo Ravennatensi, ut opem ferat Rectori Marchiæ de convenienti subsidio equitum, & peditum contra Ravennatenses & Auximanos rebelles. Datum 4. idus Novembris anno 4.

23. Universis Baronibus & universitatibus per Romandiolam constitutis, ut solvant Aymerico Rectori Talliam ad quam vigore cujusdam deliberationis sunt astricti in conservationem personæ ipsius Rectoris ac pacis Provinciæ, pro stipendiis scilicet trecentorum equitum & totidem peditum. Datum 8. Cal. Jan. Pontificatus sui anno 5.

24. Potestati & Communi Ravennatensium pro Tallia eis imposita ratione prosequutionis Rebellium Ecclesiæ. Datum idibus Augusti anno 7.

25. C. Mercenario Bonaventuræ de Macerata, creatio in Canonicum Ravennatensem cum prima vacatura. Datum 9. Cal. Jan. Pontificatus sui anno 5.

26. Archiepiscopo Ravennatensi Rectori Romandiolæ pro filiis Burdi de Aretio a quibus fidelitatis juramentum recipiat. Datum Cal. Julii anno 8.

27. Potestati & Communi Forilivii quod non recipient Bannitos & rebelles Ecclesiæ, & assistant & faveant Rectori Romandiolæ contra eosdem procedenti. Datum 9. Jan. an. XI.

28. Rectori Romandiolæ pro revocando ad obedientiam Federicum & alios de Monte-Feretro ejus sequaces. Datum 8. id. Novembris anno.

29. Rectori Romandiolæ de Federico Montisferetri Ecclesiæ rebelle, qui cum Lippatio de Auximo & aliis rebellibus Ecclesiæ contra civitatem Ariminensem arma movebant & Comitatum ejusdem depopulabantur. Datum X. Cal. Maii anno 5.

30. Archiepiscopo Ravennatensi contra Episcopum Aretinum & Domnos de Monte-Feretro & alios rebelles Ecclesiæ, invadentes Comitatum Arimini. Datum 8. Cal. Decembris anno....

31. Roberto Archiepiscopo Ravennatensi concedit curtem Firmanam. 3. Cal. Novembris anno 13.

Fasciculus inscriptus Benedictus, signatus P.

1. Benedictus XI. Archidiacono, præposito & Clero Ecclesiæ Ravennatensis de Raynaldo olim Episcopo Vicentino, qui ab ipsis postulatus in Archiepiscopum Ravennatensem, per eumdem summum Pontificem confirmatur. Datum Laterani XIII. Cal. Decembris anno 1.

2. Benedictus XII. Archiepiscopo Ravennatensi, & suffraganeis de promotione sua ad Papatum. Datum Avinione 5. id. Jan. anno 1.

3. Eisdem pro subsidio Terræ sanctæ & prædicatione Cruciatæ. Datum Avinione 2°. Cal. Jan. anno 1.

4. Archiepiscopo Ravennatensi commissio de inquirendo contra Benvenutum Magistrum generalem ordinis Cruciferorum, Bononiæ commorantem. Datum Avinione XII. Cal. Junii anno 2.

Fasciculus inscriptus Urbani, signatus Q.

1. Urbanus IV. Gerardo Ravennatensi Episcopo conceditur licentia alienandi quasdam

possessiones longe positas & minus utiles, sicut quæ sunt in Pola. Datum Veronæ VI. id. Aprilis anno....

2. Urbanus V. Archiepiscopo Ravennatensi de provisione Abbatiæ sancti Vitalis in personam Benedicti ejusdem Monasterii Prioris. Datum Avinione 3. Cal. Jan. an. 4.

3. Universis Vassallis Ecclesiæ Ravennatensis translatio Pilei Episcopi olim Paduani in Archiepiscopum Ravennatensem. Datum Romæ X. Cal. Febr. Pontificatus sui anno 8.

4. Capitulo Ecclesiæ Ravennatensis super electione ejusdem Pilei in Archiepiscopum Ravennatensem. Datum ut supra.

5. Archiepiscopo Ravennatensi ejusque suffraganeis de subsidio triennali post reditum mei in Italiam, a quo excipit Carolum, & est pro pace Italiæ contra perturbantes. Datum Romæ XII. Cal. Novembris anno V.

6. Petrocino Archiepiscopo Ravennatensi licentia eligendi sibi confessorem. Datum Avinione V. id. Febr. an. 4.

7. Universis per Romandiolam constitutis Generalibus facultas eligendi confessorem concessa omnibus Romandiolæ constitutis, tempore pestis. Datum Avinione XVII. Cal. Octobris anno III.

8. Populo Civitatis Ravennatensis de translatione Pilei Episcopi Paduani in Archiepiscopum Ravennatensem. Datum Romæ X. Cal. Jan. an. 8.

9. Pileo olim Episcopo Paduano de translatione ejusdem in Archiepiscopum Ravennatensem. Datum ut supra.

10. Petrocino Archiepiscopo Ravennatensi commissio super observantia capitulorum pacis initæ cum Bernabone de Vicecomitibus, & Francisco de Ordelaffis & adhærentibus. Datum Avinione XI. Cal. Junii Pontificatus sui anno 3.

11. Archiepiscopo Ravennatensi de Laurentio de Pinetris, quem in Episcopum Reginensem elegerat. Datum Avinione 2°. Non. Martii anno 1.

12. Urbanus sextus Populo & Civitati & Diœcesi Ravennatensi super electione Cosmati Archiepiscopi post privationem Pilei Cardinalis & Archiepiscopi Ravennatensis tamquam hæretici, & schismatici. Datum Perusii Non. Octobris an. X.

Item suffraganeis Ravennatensis Ecclesiæ super eodem.

Item universis Vassallis Ecclesiæ Ravennatensis super eodem.

Item plumbea.

13. Cosmato electo Ravennatensi de privatione Pilei Cardinalis & Archiepiscopi & electione ipsius in Episcopum Ravennatensem. Datum Perusii Non. Octob. anno X. Bulla plumbea.

Carolo Provinciæ Romandiolæ Rectori & Malatestæ Pandulphi in Pensaurienfi ac Pandulphi de Malatestis domicellis in Ariminensi Vicariis Ecclesiæ Romanæ, ut faveant D. Cosmato electo Ravennatensi. Datum Perusii 4. idus Octob. anno X. bulla plumbea.

14. Clero Civitatis & Diœcesis Ravennatensis de suscepto Cosmato in Archiepiscopum Ravennatensem electo. Datum Perusii X. Octob. anno X.

Item capitulo Ecclesiæ Ravennatensis super eodem. Datum ut supra.

15. Archiepiscopo Ravennatensi & suffraganeis literæ de promotione sua. Datum Avinione VII. id. Novembris anno 1.

16. Pileo Episcopo Paduano licentia de Confessore sibi eligendo. Datum Avinione id. Martii anno 3.

17. Legato sedis Apostolicæ ut fideliter studeat pecunias destinare in devotionem debiti, quo Ecclesia Ravennat. obligata erat tempore Fortanerii Archiepiscopi. Datum Avinione VI. Nonas Martii anno 4.

18. Suffraganeis Ecclesiæ Ravennatensis ut debitam reverentiam exhibeant D. Pileo olim Episcopo Patavino, in Archiepiscopum Ravennatensem electo. Datum Romæ X. Cal. Febr. anno 8.

19. Petrocino Archiepiscopo Ravennatensi confirmat quamdam suorum bonorum dispositionem. Datum Avinione V. id. Februarii anno 4.

20. Clero civitatis Ravennæ super electione Pilei in Archiepiscopum Ravennatensem. Datum Romæ X. Cal. Febr. anno 8.

Fasciculus inscriptus Alexandri, Martini, Cœlestini & Adriani, signatus R.

1. Alexander quartus universis Prælatis inspecturis, & confirmat quasdam provisiones beneficiorum & Canonicatuum factas per O. Diaconum Cardinalem Sanctæ Mariæ in Via lata, in persona quorumdam suorum familiarium tempore suæ legationis. Datum Laterani Cal. Aprilis anno 2.

2. Opizoni Episcopo Parmensi, quod possit retinere apparatus Pontificales Capellæ Tripolitanæ Ecclesiæ. Cal. Augusti anno 3. Pontificatus sui.

3. Martinus V. Archiepiscopo Ravennatensi, ut restituat castra Romanæ Ecclesiæ per eum tempore belli occupata. Datum apud Urbem Veterem XII. Cal. Septembris an. 3.

4. Cœlestinus V. Abbati Monasterii Sancti Dionysii Mediolanensis super Canonicatum Ecclesiæ Sancti Juliani in persona Ricciardi Alberti de Casate. Datum Aquilæ XII. Cal. Octobris Pontificatus sui anno 1.

5. Adrianus Papa de unione Sancti Zaccariæ ad mensam Episcopalem Ravennatensem. Datum anno 1522. pridie Cal. Septembris anno primo Pontificatus sui.

Item quædam jura tempore Nicolai Archiepiscopi Ravennatensis de quibusdam bonis ipsius Ecclesiæ cum inductionibus testium, & sententia definita anno 1343.

Fasciculus inscriptus Ferraria, signatus S.

1. Litteræ Joannis XXII. Archiepiscopo Ravennatensi, ut opem ferat legato sedis Apostolicæ contra Rainaldum Azonem & Opizonem Estensem, de hæresi condemnatos, & etiam contra eorum fautores. Datum Avinione 7. id. Aprilis anno 7.

2. Ejusdem literæ Episcopo Ferrariensi & Inquisitori in Provincia Romandiolæ, ut supersedeant a processibus sententiæ contra Opizonem & Rainaldum Estensem de Hæretica pra-

vitate inquisitos. Datum Avinione X. Cal. A Martii anno VI.

3. Ejusdem literæ Aymerico de Castro Lucii Rectori Romandiolæ, ut si Communitas Ferrariensis, Raynaldus & Opizonus Estensis voluerint ad Ecclesiæ Romanæ gremium redire, eos recipiat, & civitatem ipsam, * palatia, castra, fortillitia & loca alia ejusdem districtus, & in iis nomine Romanæ Ecclesiæ constituat rectores aliosque officiales. Datum Avinione X. Cal. Augusti anno 5.

4. Ejusdem literæ Archiepiscopo Ravennatensi pro exequutione literarum Apostolicarum contra Raynaldum & Opizonem Estensem, qui ut Hæretici a Romana Ecclesia fue- B runt condemnati: exponendo etiam omnibus fidelibus tam ipsos hæreticos, quam bona eorum capienda. Datum Avinione Cal. Septembris anno 7.

5. Literæ Onufrii de Tubis, Nuncii sedis Apostolicæ in Ferraria, Archiepiscopo Ravennatensi de procurationibus sibi solvendis, & Ferrariam etiam transmittendis. Datum Ferrariæ 2. Non. Aprilis anno 5. Clementis V.

Item aliæ duæ literæ ad eumdem super eodem.

6. Ejusdem Nuncii literæ ad Archiepiscopum Ravennatensem super eisdem Procurationibus & subsidio sibi solvendo. Datum Ferrariæ XV. Cal. Maii anno VI. Clementis V. C

7. Ejusdem Nuncii in Ferraria literæ Archiepiscopo Ravennatensi pro impositione 57. Florenorum auri in subsidium suarum expensarum. Datum Ferrariæ 13. Cal. Novembris anno 5. Clementis V.

8. Exemplum quarumdam literarum Rectorum & Administratorum generalium in temporalibus civitatis Ferrariæ, ejusque comitatus pro Romana Ecclesia directarum ad Vicarium Episcopi Ferrariensis, cui committat cognitionem causarum super juribus ac possessionibus Archiepiscopi Ravennatensis existentibus in civitatibus Ferrariæ, ejusque co- D mitatu. Datum Ferrariæ anno 1318. die X. Martii anno 2. Joannis XXII.

9. Literæ Innocentii Papæ Abbati & Præposito Sancti Juliani Ariminensis super causa eis commissa, quæ vertitur inter Archiepiscopum Ravennæ & Commune Ferrariæ super Villis, Terris & rebus aliis. Datum Viterbii X. Cal. Augusti anno XII.

10. Philippi sedis Apostolicæ legati literæ, quibus concedit provisionem cujusdam beneficii Henrico Canonico Ratisponensi. Datum....

11. Exemplum plurium instrumentorum de possessionibus & terris sitis in territorio Ferrariensi in fundo Tamaræ ad Ecclesiam Ravennatensem spectante. E

12. Notula bonorum, ac livellorum per Archiepiscopum * Roverelam in civitatibus Ferrariæ exactorum anno 1502. & anno 1508.

13. Exemplum quarumdam literarum Roberti Regis Siciliæ, Ferrariæ Rectoris pro Sancta Romana Ecclesia, ad Vicarium suum in civitate Ferrariæ super facultate quadam quam concessit cuidam Matthæo partis Guelfæ, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ amatori, de exercendo Potestatiæ officio per se vel per substitutum. Datum Neapoli die 4. Novembris an. 1316.

14. Variæ scripturæ spectantes ad causam dominorum de Turcis Ferrariæ cum dicto Archiepiscopo Ravennatensi, super diversis investituris habitis ab Ecclesia Ravennatensi de rebus pluribus Ferrariæ existentibus.

15. Innocentii literæ Electo Ferrariensi de provisione Monasterii Sancti Bartholomæi de Ferraria immediate subjecti Ecclesiæ Ferrariæ in personam ejusdem Episcopi. Datum 3. Cal. Septembris Pontificatus sui anno.....

16. Gregorii Papæ literæ Potestati & Populo Ferrariensi, quod desistant a molestatione Archiepiscopi Ravennatensis. Datum Laterani secundo Nonas Maii Pontificatus sui anno 8.

17. Berengarii Episcopi Tusculani literæ ad Episcopum Ravennatensem super absolutione eorum qui favendo Duci & Communi Venetorum in perturbatione Comitatus Ferrariæ, in Censuras Ecclesiasticas incurrerunt, emanatas per Clementem V. contra eumdem Ducem & Commune. Datum Malausani * sexto idus Octobris 1313. an. 8. Clementis V.

18. Mandatum Abbatis S. Bartholomæi de Ferraria pro unione simul facienda cum Abbate & Monasterio Sancti Bernardi de Milano ejusdem Ordinis anno 1491.

19. Sententia lata per Borsum Ducem Mutinæ & Regii Marchionem Estensem in Causa vertenti inter Archiepiscopum Ravennatensem & Petrum de Sanezollis super devolutione quorumdam bonorum in fundo Mergoni an. 1453.

20. Instrumentum quoddam vetustum spectans ad Monasterium Pomponiense.

21. Ferrariensis concessio decimæ Sanctæ Margaritæ ab Archiepiscopo Plebei Portus concessæ Archiepiscopo Ravennatensi anno 1214.

22. Ferrariensis Capellæ Plebatus Porti majoris anno Domini 1311.

23. Instrumentum in quo constituitur Nuncius, actor & factor Domnus Angelus Archiepiscopi, Cumacli ad exigendum specialiter omnes redditus & proventus, qui percipiuntur Ferrariæ, & in ejus districtu an. 1312. die 7. Junii.

24. Mandatum Procuræ Bonifacii Archiepiscopi Ravennæ in personam Thomasii de Ravenna ad exigendum, negotiandum & respondendum pro ipso in Ferraria super fructibus & evenubus. Argentæ an. 1277.

25. Compromissum inter Bonifacium Archiepiscopum Ravennatensem & Obizonem Marchionem Estensem super jurisdictione in Portu majori & ejus plebatu ac * Maderit. Actum sub anno 1281. die penultima Maii.

Fasciculus inscriptus Bononiæ, signatus T.

1. Fortanerii Archiepiscopi Ravennæ literæ ad Episcopos sibi suffraganeos videlicet Ferratrensem, Saxanetensem, Cesenensem, Bononiensem, Ferrariensem, Adriensem, Comaclensem, Mutinensem, Regiensem, Parmensem & Placentinum, cum insertione literarum monitorialium Innocentii Papæ contra Barnabonem de Vicecomitibus Archiepiscopum Mediolanensem, perturbantem statum Ecclesiæ & occupantem civitatem & Comi-

tatum Bononiæ. Datum Avinione 3. Cal. Septembris Pontificatus sui anno VIII.

2. Neapolionis Cardinalis Sancti Adriani Apostolicæ sedis legati Baronibus universis & Communitatibus suæ legationis, ne auxilium, & favorem nec victualia deferant univesitati, & Communi Bononiensi, rebellibus Ecclesiæ. Datum Imolæ decimo Cal. Julii an. 1. Clementis V.

3. Innocentii Tertii Bulla plumbea Alberto Ravennatensi Archiepiscopo: confirmat sententiam Lucii Pontificis, in favorem ejusdem Archiepiscopi latam contra Monasteria Bononiensia; ut scilicet omnia Monasteria ejusdem civitatis Bononiensis teneantur Archiepiscopo Ravennatensi Procurationes solvere. Datum Laterani 8. Cal. Maii anno 1203. Pontificatus sui an. 6.

4. Instrumentum appellationis a Vicario Episcopi Bononiensis ad Archiepiscopum Ravennatensem anno 1338.

5. Alia appellatio anni 1351.

6. Alia sub anno 1353.

7. Alia sub anno 1356.

8. Alia sub anno 1341.

9. Alia sub anno 1337.

10. Sententia Vicarii Ravennatensis contra Vicarium Episcopi Bononiensis in causa appellationis.

11. Mandatum ad exequendum Bononiensi anno 1333.

12. Literæ Bonifacii Archiepiscopi Ravennatensis ad Vicarium Episcopi Bononiensis pro collatione Clericatus Sanctæ Justæ & Bononiæ anno 1294.

13. Raynaldi Archiepiscopi Ravennatensis ad Episcopum Bononiensem literæ pro vacatione Ecclesiæ Sancti Laurentii Plebatus Marrani, Bononiensis Diœcesis, secundum Lateranense concilium ad ipsum legitime devolutum. Datum Ravennæ die 7. Maii an. 1313.

14. Jura pro quibusdam Sanctæ Mariæ de Muradellis Bononiensis an. 1341.

15. Constitutio Rectoris Ecclesiæ S. Andreæ Terræ Policinii Bononiensis Diœcesis 1337.

16. Instrumentum Procuræ per Octavianum Episcopum Bononiensem ad comparendum in causa appellationis coram Archiepiscopo Ravennatensi an. 1272.

17. Clementis Papæ literæ Archiepiscopo Ravennæ de translatione Episcopi Veronensis in Bononiensem, ubi asserit etiam Ecclesiam Bononiensem esse subjectam Ravennatensi Ecclesiæ Metropolitanæ. Datum Avinione 3. id. Octobris an. 9.

18. Provisio Rectoris in Ecclesia S. Joannis de Pelesino Bononiensi an. 1336.

19. Instrumenta tria simul ligata diversorum mandatorum Bononiensium ad agendum sub annis 1337. 1348. 1350.

20. Exemplum quarumdam literarum Domini Joannis Episcopi Mediolanensis pro confirmatione Tabellionatus Bononiensis anno 1351.

21. Exemplum cujusdam rescripti Innocentii Papæ Archiepiscopo Ravennatensi & Episcopo Cremonensi, ut Bononiensem Episcopum compellant ad observantiam promissi renunciationis Episcopatus, quam fecerat propter manifestam ipsius insufficientiam. Datum Laterani 4. id. Junii an. XVI.

22. Varia instrumenta diversarum appellationum * in-8°. a Bononiensi Episcopo ad Archiepiscopum Ravennatensem sub his annis; videlicet anno 1133. 1336. 1327. 1342. 1351. 1353. 1355. & 1240.

23. Electio Rectoris S. Andreæ de Bononia prope S. Petrum anno 1200.

24. Commonitio facta in provinciali Concilio congregato per Archiepiscopum Ravennatensem, quia suffraganei ipsius Archiepiscopi, nempe Mutinensis, Lunensis, Imolensis, Cesenatensis, Foropompiliensis, * Faventina, Cerviensis, * Regina, Sarsenatensis, Adriensis, Parmensis, Comaclensis & Bononiensis unà conveniunt & concedunt ut valeat Archiepiscopus in civitates, castra & loca alia vices dictorum suffraganeorum agere & sententias ferre contra occupantes bona quæcumque jurisdictionis Ecclesiæ Raven. Actum an. 1261. die 4. Martii, tempore Alexandri 4.

25. Instrumentum Procuræ suffraganeorum Episcopi Raven. ad agendum & defendendum contra quoscumque & coram quibuscumque judicibus. Actum an. 1311. die 30. Junii.

26. Notula scripturarum Archivii Archiepiscopatus Raven. quæ consignatæ fuerunt DD. de Santiis.

27. Acta quæstionis vertentis inter Episcopum Bononiensem & Canonicos Plebis S. Auximi de Pino Bononiensis an. 1312.

28. Jura quædam Bononiensia, notula seu index.

29. Commissio Urbani Quinti de provisione 20. scholarium de Romandiola qui debeant teneri & nutriri in schola Bononiæ. Datum Avinione die 4. Junii anno 2.

30. Procuratorum quorumdam Clericorum Spoletanorum ad comparendum coram Episcopo Bononiensi, ut inhibeat judicibus sæcularibus pro eorum excarceratione anno 1312.

31. Exemplum cujusdam antiquæ Chartulæ de quibusdam fundis in Comitatu Bononiensi constitutis, ubi adest subscriptio Archiepiscopi Ravennæ & plurium aliorum qui interfuerunt in decisione quæ in forma Synodi habita fuit. Est lacerata in medio ut vix legi possit.

32. Jura pro collatione Ecclesiæ S. Andreæ de Machauto Bononiensis, an. 1228.

33. Instrumentum Procuræ Vicarii Episcopi Bononiensis ad agendum coram Archiepiscopo 1570. die 3. Septembris unà cum concessione facta per Bonifacium Archiepiscopum, de Terra Cavalli ad duos annos in favorem Comitatus Bononiensis anno 1277.

1. Item informatio facti & juris super confinibus Cavalli cum notula scripturarum omnium ad Ravennatensem Ecclesiam super curia Cavalli Podii & Mulinellæ, sunt Chartæ scriptæ N°. 6.

2. Item copia instrumenti confirmationis factæ per Bernardum Avoletum judicem Ravennat. Archiepiscopi in personam Procuratoris D. Cardinalis de Ferraria, recipientis nomine dicti Cardinalis in perpetuum Plebem Sancti Petri in Hostilato cum curte Hostilati

Hostilati quæ dicitur Costaldava Hostilati pro se & Abbatibus succedentibus in Abbatia Pomposiana. Actum anno....

3. Item copia renovationis investituræ factæ Joannis de Quartirago ab Abbatibus Gavilli anno 1516. die 26. Martii.

4. Item receptio quorumdam testium super juribus diversorum locorum consistentibus in territorio Britonerii & aliis in locis quæ spectant ad Ecclesiam Ravennatensem; sunt chartæ scriptæ num. 13. an. 1540. die 5. Octobris.

5. Item informatio juris super Molendino in territorio Ravennæ consistenti quod jure emptionis ad Ecclesiam Ravennæ spectet.

6. Item notula variorum fundorum Archiepiscopatus Ravennæ & quot tornaturæ sunt in territorio Britonerii.

7. Item intimatio affictus completi ob non servata capitula & conventiones super bonis omnibus Archiepiscopi & Ecclesiæ Ravennatensis de an. 1554.

8. Item Literæ Alexandri Merandellæ ad Cardinalem & Archiepiscopum Ravennatensem super variis bonis devolutis Ecclesiæ sub datum Cesenæ die 3. Novembris 1540.

9. Sententia lata per Vicarium Archiepiscopi Fortanerii in causa Argentæ & Archipresbyterorum Plebis Sancti Martini de anno 1511. die 12. Septembris.

10. Investitura facta per Archiepiscopum Ravennatensem D. Alphonso Duci Ferrariæ de Castro Argentæ, Lugii & Villæ Sancti Potiti de anno 1536. sub Pontificatu Pauli III. die 18. Febr. in membrana authenticum.

11. Transumptum mandati D. Herculis Ducis Ferrariæ in personam Gasparis Monzone pro investitura Argentæ anno 1536. die ultimo Januarii authenticum.

12. Instrumentum consignationis quarumdam reliquarum & certarum rerum factarum ser Dominico de Martiis & D. Balthasari Salæ di Fena habitanti Angentæ, anno 1503.

13. Exemplum instrumenti concordiæ initæ inter Archiepiscopum Ravennæ ex una & commune ac homines Argentæ ex altera, anno 1525. die 25. Augusti.

14. Allegationes pro Duce Ferrariæ super Castro Argentæ.

15. Literæ Ducis Ferrariæ ad Archiepiscopum Ravennatensem quibus mittit suum Oratorem pro accipienda investitura Argentæ & aliorum locorum, quæ recognoscit ab Ecclesia Ravennatensi. Datum Ferrariæ V. Februarii 1536.

16. Notula ex Registro Petri Benincontri super affictu Philippi Archiepiscopi Ravennæ de Vicecomitatu Argentæ per unum annum integrum Marchioni Ferrariæ pro * libris 2500. anno Domini 1270. die 3. Septembris. Ubi etiam plura de Cavallo & aliis locis & confinibus ejusdem.

17. Bona devoluta in Castro Argentæ contra D. Gasparem Ferrum.

Item de regimine montis Annonæ Argentæ.

Fasciculus inscriptus Argentæ, signatus PP.

1. Exemplum Bullæ Clementis Papæ qua confirmat locationem castri Argentæ factam per Archiepiscopum Ravennatensem Opizoni Estensi. Datum VII. Id. Nov. an. IX.

Item aliud exemplum cujusdam bullæ super locatione Castri Argentæ. Est imperfectum.

2. Instrumentum possessionis captæ de pluribus locis sitis in Comitatu Argentæ per Procuratorem Archiepiscopi Ravennatensis de licentia Vicecomitis ejusdem Castri, deputati per Opizonem & Nicolaum Estenses ad salinas in valle profunda in loco qui dicitur Lalignana ad Carmelengam Casalia posita in Contrata Boccadini: Item de variis domibus sitis in eodem Castro Argentæ. Actum an. 1341. die 8. Octobris.

3. Notula quædam de bonis devolutis in Castro Argentæ.

4. Exemplum authenticum cujusdam instrumenti continentis capitulationes quasdam peractas per Archiepiscopum Simeonem cum communi Argentæ tam super bonis quæ possident a Ravennatensi Ecclesia ad Lucellum seu Emphyteosim, quam etiam super sententiis & condemnationibus maleficorum, quibus etiam concessit ad utendum, fruendum Cannam Marmortæ, Gavalenos & Petram fictam ad tenutas Cazandeli * pro eo quia ipsi debent manutenere ripas Padi, & Aggeris ruptos claudere. Actum an. 1223. die 4. intrante Januario.

5. Instrumentum renovationis quorumdam bonorum in Argenta ultimæ domus per viam Ripæ & alias in burgo ultra Padum. Item unam petiam vallis & aquæ Piscanæ in loco qui dicitur *il pian de Scallo Villa Gaiola*. Item aliam petiam vallis aquæ piscariæ nominatam *val de dosso* cum valle del fondo vel fossa bona. Actum 1501. die 16. Decembris.

6. Varia instrumenta de quibusdam fundis & aliis in Emphyteosim concessis per Archiepiscopum Ravennatensem, sitis in territorio Argentæ.

Primum, in loco qui dicitur Asserbale, an. 1316.

Secundum, Casamentum in burgo ejusd. an. 1222.

Tertium, Casamenta duo extra burgum Maurum 1230.

7. Quartum, alia tempore Simeonis Archiepiscopi 1223.

Instrumentum quo domnus Arconus, &c. constituitur Rector & Vicecomes in Comitatu Argentæ per Archiepiscopum Ravennatensem cum assignatione emolumentorum an. 1217. die Cal. Maii.

8. Confessio cujusdam solaris debiti Argentæ an. 1205.

9. Instrumentum Augumenti dotis cujusdam mulieris Argentæ an. 1228.

10. Instrumentum Bertæ Mantelli Argentæ asserentis se esse gravidam, anno 1220.

11. Exemplum duorum statutorum communis Argentæ.

12. Varia instrumenta numero 15. continentia varias concessiones in Emphyteosim in territorio Argentæ 13.

Primum, in loco qui dicitur Mandria, an. 1227.

Secundum, aquæ Piscantiæ quæ vocatur Longani, an. 1238.

Tertium, in loco qui dicitur Asserbale 1314.

Quartum in plebatu portus 1230.

Quiotum, quinque petia terræ variis in locis Argen tæ 1230.

Sextum, ad Tolbarillos & in corrigio Roxi 1349.

Septimum, Casalia quædam in burgo majori Argentæ 1350.

Octavum, in territorio Argentæ ad Pratisellos 1309.

Nonum, in eodem territorio 1254.

Decimum, in burgo majori Casamentum 1225.

Undecimum, in eodem territorio 1254.

Duodecimum, de filus Masculis tempore Girardi Archiepiscopi 1172.

Decimum-tertium in loco qui vocatur Brucadore, an. 1181.

Decimum-quartum, in Contrata Grallelani 1315.

Decimum-quintum, Item alia, an. 1259.

13. Instrumentum pacis inter quosdain de Argenta & homines de Ravenna, ubi inter alia præceptum factum per SimeonemArchiepiscopum Ravennatensem hominibus Argentæ super fidelitate per eos præstanda Archiepiscopo Ravennatensi. Actum an. Domini 1220.

Fasciculus inscriptus jura diversorum Castrorum, signatus E.

1. Notula possessionum adeptarum in territorio Casa Murate ex commissione Alexandri Magnioli Gubernatoris & Vicecomitis status Ecclesiæ Ravennatensis pro illustrissimo Cardinali Sancti Angeli Archiepiscopo ejusdem Ecclesiæ, an. 1550.

2. Iustructiones Castrorum & aliorum locorum Archiepiscopatus Ravennæ quæ a communitatibus & aliis sunt occupata variis in locis, hoc est, Arimini, Cesenæ, Forilivii, Faventiæ, Bononiæ.

3. Sententia excommunicationis lata per Domnum Latinum Legatum Sedis Apostolicæ Contra Potestatem & commune Arimioeose, occasione invasionis Castrorum Ecclesiæ Ravennatensis existentium in Comitatu Ariminensi. Datum Imolæ secundo idus Januarii, an. 2. Pontificatus Nicolai III.

4. Norula quædam teddituum & alinrum jurium in Castro Muntiliano & quibusdam aliis locis.

5. Cartula continens examen quorumdam testium super-Castro novo quod competit Archiepiscopo Ravennateusi, & super juramentum præstitum per Comitem Lambertum.

6. Donatio castri Reversani per Comitem Ugonem D. Ordisio Archiepiscopo & Ecclesiæ Ravennatensi de an. 1144. die 30. Octobris.

7. Insttumentum investituræ factum per Gualterum Archiepiscopum Comiti Cavalcaconti pro se ac suis filiis masculis de Brittonorii (*sic*) cum toto suo tenimento sub quibusdam pactis & cooditionibus, an. Domini 1130. die septima mensis Julii.

8. Instrumentum permutationis cujusdam fundi Archiepiscopatus Ravennatensis cum Abbate & Monachis Classis Sancti Severi ejusdem Civitatis sub an. 1265. die 12. Febr.

9. Fides de recepto de censibus solutis pro rebus sitis in villis & fundis Ambrosii, Dossi & Locaniliæ, an. 1358.

10. Notula quædam in pergameno super cessione Castri-novi continens memoriale quoddam instrumentorum super eod. Castro.

11. Instrumentum venditionis Castri-novi cum promissione de rato per Guidonem filium Comitis Lamberti, pro matre, sorore & uxore sua ad favorem Ecclesiæ Ravennat. Actum ao. 1234. die 1. Octobris.

12. Instrumentum vendioonis Castri Castagnani & Culenæ per Ardioisium Domno Simeoni Episcopo ejusque successoribus in Ecclesia Ravennatensi Actum an. 1234. die sexta Februarii.

13. Instrumentum quo Comes Cesenæ ad instantiam Archiepiscopi Ravennæ concedit plenam fidentiam ac securitatem in castris Casamuratæ, Monilliani & Montis novi, an. 1234. die decima-quarta exeunte Junio.

14. Cartula qua Philippus Archiepiscopus constituit D. Malatestam de Arimino Vicarium in castro Savignani, an. 1261. die 8. Januarii.

15. Cartula ratificationis compromissi cum castris & villis de Monte Feltro, an. 1252. die ultimo exeunte Maio.

16. Instrumentum obligationis de parendo Mandatis Domni Archiepiscopi Ravennatensis super excessibus quibusdam, ac præcipue super fracto confiuio io Roversano, an. 1296. die 9. Jan.

17. Instrumentum quo Azo Estensis Marchio in feudum concedit Alidigeno de Fontana quicquid ipse Marchio habet in terra Villæ-novæ, an. 1263. die 3. Maii.

Item ibidem alia investitura facta per eundem Azonem Marchionem Estensem ad favorem Domni Bernardi de Fontana de pluribus terris sitis in Conca de Ramo in territorio Brariæ, anno 1254. die 8. Decembris.

Item ibidem alia investitura per eundem Estensem Marchionem facta de terris sitis in Montagnana, an. 1238. die 9. exeunte Martio.

18. Juramentum fidelitatis præstitum Archiepiscopo Ravennatensi per quosdam de Bifaria, occasione cujusdam feudi quod sistit in Castro Bifariæ ad Ecclesiam Ravennatensem spectantis, an. 1251.

19. Collatio beneficii Sanctæ Mariæ in Tribo vacantis per resignationem in personam Camilli de Bagnacavallo per Abbatem & Monachos Sancti Vitalis, ad quos indultum legitime pertinebat Faventinæ Diœcesis, an. 1299.

20. Coocessio Molendini facta Capitulo & Canonicis Cardinalibus Ravennæ, an. 1128.

21. Instrumentum continens conjurationem hominum de Roversano qui junctim præstiterunt se ad invicem auxiliaturos contra omnes, & quoscumque homines excepto Imperatore & Archiepiscopo Ravennatensi. Actum an. 1191. die 7. Maii.

22. Instrumentum quo Sindicus Communis Forolivii ponit in possessionem Molendinorum de Ponte de Ronco Domnum Camerarium Archiepiscopi Ravennatensis, an. 1284.

Item aliud instrumentum factum universitati Forilivii quod cesset ab inquietatione portan-

tium ad macinandum in Molendinis Pontis Ronchi.

23. Servitia quæ habet Ecclesia Ravennatensis in Castro Roversani.

24. Instrumentum quoddam corrosum super jurisdictione Archiepiscopi Ravennatensis in Monasterio Classensi & D. Priore Camalchi * . . . . . an. 1230.

25. Federici Imperatoris & Regis Siciliæ Literæ ad Ugolinum de Parma Comitem Romaniæ, ut homines de Castro-novo jurent fidelitatem Uberto Comiti sub pœna impositionis in banno. Datum . . . . Decembris indictione 9°.

26. Literæ Roberti Ducis Burgundiæ attestationis literarum Philippi Regis Francorum in favorem Archiepiscopi Ravennatensis expeditarum pro libero & tuto transitu per Regnum Franciæ. Datum apud Montem Taium, vel Faium, vel Baium, an. 1300. in festo Cathedræ Sancti Petri.

27. Sententia de immittendo in possessionem Archiepiscopum Ravennatensem de omnibus fundis positis in Pola & ejus districtu anno 1597. die 5. Martii, & anno 1399. die 16. Julii.

Fasciculus inscriptus Jura diversorum Castrorum, signatus EE.

1. Mandatum Legati Sedis Apostolicæ ad Archiepiscopum Ravennatensem ut possit accipere civitates & castra pro Ecclesia Romana ann. 1248.

2. Instrumentum donationis quarumdam petiarum terræ in fundo qui dicitur Gayetto in Plebatu Britonorii, anno 1168.

3. Donatio unius petii terræ in fundo Matalesa in Plebatu S. Zachariæ, ann. 1100.

4. Donatio unius tornaturæ terræ ad favorem Prioris Ecclesiæ Monasterii S. Georgii in fundo qui dicitur Fontana, ann. 1145.

5. Instrumenta cujusdam concessionis factæ per Saracenum de Giulia plebis S. Damiani, ejus successoribus in ea plebe, hoc est, de parte quam habet in molendino juxta Pontem fluminis Sapii, ann. 1153.

6. Cartula quædam in pergameno continens querelas Archiepiscopi Ravennatensis super Casamurata & aliis castris.

7. Declaratio D. Riccardi de Ferentino Sedis Apostolicæ Nuncii, quod restitutio facta communi Cesenæ ad honores, gradus & dignitates, ac etiam ad castra cæteraque alia bona, non præjudicet Ecclesiæ Ravennatensi. Datum Cesenæ, ann. 1295. die 20. Augusti.

8. Copia sententiæ latæ contra communitatem Forolivii in favorem Ecclesiæ Ravennatensis pro territorio Casamuratæ.

9. Copia brevis Leonis X. super restitutione bonorum Ecclesiæ Ravennatensi.

10. Copia capitulorum affictus Archiepiscopatus Ravennatensis cum Francisco Belloti Florentino, ann. 1553.

11. Inventaria Molendinorum Archiepiscopi Ravennatensis, ann. 1596.

Item ibidem capitula cum Molendinariis Archiepiscopatus.

Item affictus possessionum Archiepiscopatus cum D. Fulcano * Genaro, ann. 1550.

12. Informatio pro rebus devolutis ad Ravennatensem Ecclesiam, ann. 1550.

Item Inhibitio facta ser Alditio di Castello pro ædificio in campo boum, ann. 1497.

Item Facultates Illustrissimi Cardinalis de Ravenna.

Item Banna & edicta Episcopatus de mandato Illustrissimi Cardinalis S. Angeli de Farnesio.

13. Mandatum ad capiendam possessionem Abbatiæ de Gavello, ann. 1524.

14. Pro castris Ecclesiæ Ravennatensis destructis.

15. Pro castro Ripariæ.

16. Compromissum hominum Castrinovi, ann. 1217.

17. Instrumenta in Capella Cogliani Ariminensis, ann. 1398.

18. Jura Montiglioni, ann. 1306.

19. Pro castro Aurioli, ann. 1300.

20. Pro eodem castro, an. 1312.

21. * Nota pro Ecclesia S. Apollinaris de . . ann. 1304.

22. Donatio facta a Petro Joannis Monasterio S. Laurentii, ann. 1138.

Sunt & alia varia instrumenta usque ad numerum 51.

Fasciculus inscriptus Jura diversorum Castrorum, signatus C.

1. Varia instrumenta continentia concessiones diversarum petiarum terræ, ac jurium castri Aurioli, an. 1368. tempore Urbani V. & castri Montilliani, Villæ S. Thomæ Cesenatis, castri Salliani Cesenatis.

2. Jura Comitatus Cogliani Ariminensis, an. 1390. tempore Bonifacii IX.

3. Instrumenta n°. 8. in quibus continentur jura castri Montilliani Ravennatensis Ecclesiæ & recordatio redditum ejusdem castri.

4. Instrumenta n°. 33. in quibus continentur jura castri Soriolæ.

5. Instrumenta n°. 7. in quibus continentur jura castri Roversani.

Item ibidem Instrumenta n°. 9. super juribus ejusdem castri Roversani.

6. Jura districtus Cavalli.

Item Examen quorumdam testium super rebus castri Cavalli ad Ecclesiam Ravennatensem spectantibus. sunt chartæ inscriptæ n°. 9.

7. Instrumenta tria, in quibus continentur jura castri Granarolæ.

8. Quinternus renovationum antiquarum Ariminensium de anno 1305.

9. Instrumentum quo Tostamenus, & Guido Frez in manibus Reverendissimi Gualterii Archiepiscopi medio juramento renuntiant id totum quod Rodulphus avus & Ascardus eorum pater detinebant ex parte Rubiconis & exsuper castra Montis acuti Carraneani atque Cullinæ cum omnibus suis juribus & districtibus. Actum anno Domini 1136. tempore Innocentii Papæ & Lotharii Imperatoris, die 22. Junii.

10. Transumptum concordiæ inter Archiepiscopum Ravennatensem & Cervienses, ex qua probatur quod non obstante privilegio Lucii & Urbani Summorum Pontificum, nihilominus Cervia ejusque Ecclesiæ recognoscu[nt Archiepi]scopum Ravennatensem. Actum ann[o] Archiepi 97. die 14. Februarii.

. Domini 11

11. Inſtrumentum donationis Boniſacii filii Lamberti pro ſe ac fratre ſuo Corbelo de variis caſtris Anſelmo Archiepiſcopo Ravennatenſi. medietatem caſtri Montis alti, cujus aliam medietatem avus ſuus donaverat* dum caſtrum Cauleni cum Plebe S. Apollinaris: confirmat etiam donationem Alberti avi ſui, vel aliam medietatem dicti caſtri Montis alti, medietatem caſtri Maſſæ Montis S. Stephani, caſtrorum Rangolæ cum monte Servuli, caſtra Montiguli, Glazoli, caſtrum novum, & confirmat etiam donationem Matildæ aviæ ſuæ, vel caſtra Madicæ & Montis acuti, Caſale Agneti, caſtrum Vallis de Ava, caſtrum Rualdini & quicquid ad eum ſpectat in civitate Lucenſi, & caſtrum Meldulæ. Actum an. 1158. die ultimo Junii.

Archiepiſcopo Ravennatenſi anno 1342.

34. Inſtrumentum Procuræ quorumdam de Capella S. Martini de Apoſtadæ Bononienſi 1341.

35. Cartula electionis Epiſcopi Bobienſis per Clerum & populum cum ſubſcriptione plurium.

36. Inſtrumentum dotis Bononienſis 1313.

37. Inſtrumentum Procuræ Bononienſis 1142.

38. Lucii Papæ literæ Abbatibus univerſis Monaſteriorum Bononienſium S. Bartholomæi & S. Damiani, ut præſtent procurationes Archiepiſcopo Ravennatenſi, ad quas ipſi tenentur prout apparet ex actis & lite diutius coram ipſo agitata. Datum Veronæ 3. Non. Januarii.

39. Innocentius Poteſtati & Concilio Bononienſi ut manuteneant & defendant loca & jura Eccleſiæ Ravennatenſis quoties ab Archiepiſcopo fuerint requiſiti. Datum Laterani Cal. Maii an. 3.

Inveſtitura per Archiepiſcopum Ravennatenſem ad favorem Domini Gaſparis de Malvicinis de Bononia de quatuor poſſeſſionibus & habitatione domorum & aliis pluribus, Ravennæ an. 1523.

Faſciculus inſcriptus Mutinenſis, Regienſis, ſignatus V.

1. Inhibitio Vicarii Ravennæ facta Vicario Mutinenſi in cauſa appellationis 1310.

2. Inſtrumentum Procuræ Mutinenſis ad comparendum coram Archiepiſcopo Ravennatenſi 1314.

3. Inſtrumentum Procurationis per Dominum Zachariam ſuper cauſa appellationis Mutinenſis, an. 1355.

4. Quædam acta facta coram Vicario Epiſcopi Mutinenſis, an. 1319.

5. Bonifacii Ravennatenſis Archiepiſcopi literæ ad ejus Vicarium; committit cauſam vertentem inter Canonicum S. Martini Turonenſis & Canonicum Reginenſem. Datum Romæ die 12. Decembris 1283.

6. Inſtrumentum appellationis Reginenſis, ſub annis 1347. 1310. 1350.

7. Reginenſis appellatio 1304.

8. Inſtrumentum Procuræ Reginenſis 1348.

9. Inſtrumentum Procuræ Mutinenſis 1345.

10. Literæ Vicarii Epiſcopi Mutinenſis ad Vicarium Archiepiſcopi Ravennatenſis ſuper quadam appellatione, an. 1336.

11. Mutinenſ. obligationum, an. 1313.

12. Reginenſis ſocietatis, an. 1328.

13. Mutinenſis Epiſcopi juramentum fidelitatis præſtitum Archiepiſcopo & Eccleſiæ Ravennatenſi ſub Symeone.

Faſciculus inſcriptus Faventinus, ſignatus X.

1. Inſtrumentum procuræ Prioris Fratrum S. Perpetuæ de Faventia ad agendum & excipiendum, an. 1312.

2. Inſtrumentum procuræ Faventini Epiſcopi ad ſe excuſandum ratione viſitationis ad quam tenetur Epiſcopus in feſto S. Apollinaris apud Eccleſiam Ravennatenſem, an. 1305.

3. Inſtrumentum Epiſcopi Faventini ad exigenda & locanda omnia & ſingula bona Epiſcopatus. Actum an. 1344.

4. Varia inſtrumenta n°. 7. continentia varia mandata Faventina ſub his annis 1336. 1370. 1332. 1334. 1330. & 1314.

5. Inſtrumenta n°. 7. appellationum ab Epiſcopo Faventino ad Archiepiſcopum Ravennatenſem, ſub his annis 1312. 1313. 1330. 1333. 1337. & 1347.

6. Bannum datum per Poteſtatem Faventinam contra Paganinum ſuper eo quod fuerat de falſo inquiſitus, an. 1305.

7. Procuratorium ſuper cauſa cum Epiſcopo Faventino ſuper Plebe S. Proculi 1370.

8. Procuratorium Fratrum S. Perpetuæ de Faventia in cauſa coram Archiepiſcopo, an. 1313.

9. Faventina appellatio 1314.

10. Inſtrumentum Ceveli de Bonamicis de S. Stephano ratione depoſiti Faventiæ 1314.

Faſciculus inſcriptus Imolæ, ſignatus C C.

1. Inſtrumentum mandati hominum de terra Anconatæ Comitatus Imolæ ſuper cauſa quam habent cum Epiſcopo Faventino ſuper Plebe S. * Piruli. Actum an. 1337.

2. Proceſſus Imolenſis in cauſa vertente inter Archipresbyterum plebis S. Laurentii de Imola & Rectorem Eccleſiæ S. Leonardi Imolenſis Diœceſis. Actum an. 1346.

3. Proceſſus, ſeu acta quædam cauſæ vertentis inter capitulum plebis S. Proſperi Imolenſis & Plebanum plebis de vico Piſano, an. 1337.

4. Sententia quædam lata per Vicarium Epiſcopi Imolenſis ſuper quadam cauſa cujuſdam mutui, an. 1336.

5. Varia inſtrumenta n°. 6. continentia appellationes ab Epiſcopo Imolenſe ad Archiepiſcopum Ravennatenſem, ſub annis 1310. 1317. 1117. 1342. 1330. 1356.

Imolæ inſtrumentum Mutui, an. 1232.

Imolenſis appellatio ad Ravennatenſem Archiepiſcopum 1332.

Alia appellatio 1338.

Inſtrumentum præſentationis literarum Clementis Papæ VI. factæ Epiſcopo Imolenſi de ſubſidio Terræ-Sanctæ.

Faſciculus inſcriptus Placentiæ, ſignatus DD.

1. Conſideratio Epiſcopi Placentini per Moyſem Archiepiſcopum Ravennatenſem, an. 1151.

2.

2. Eugenii literæ ad Moyſem Archiepiſcopum Ravennatenſem de confirmatione per ipſum facta Epiſcopi Placentini, ſalvo jure Eccleſiæ Ravennatenſis; quodque de controverſia inter ipſum & Placentinos de confirmatione Epiſcopi, infra terminum competentem ad Romanam Curiam juribus ſuis inſtructus accedat. Datum Romæ 4°. Cal. Aprilis.

3. Lucii Papæ ad Clerum & populum Ravennatenſem ſuper electiooe Moyſis in Archiepiſcopum Ravennatenſem & de nbedieotia eidem præſtanda per Epiſcopum Placentinum juxra tenotem privilegiorum Ravenoatenſis Eccleſiæ. Dat. Laterani 2°. Non. Junii.

4. Eugenii literæ ad Moyſem Archiepiſcopum Ravennatenſem, in quibus declarat Epiſcopum Placentinum fuiſſe & eſſe ſuffraganeum Eccleſiæ Ravennatenſis; fit etiam mentio de privilegiis Gelaſii, Calixti, Honorii & Innocentii Summorum Pontificum. Datum Piſis 4°. Idus Novembr. an. 1149. Eugenii II. an. 4°.

5. Stephani Papæ literæ de ſubjectione Eccleſiæ Placentinæ ſub Eccleſia Ravenoatenſi. Datum 8°. Cal. Aprilis indictione 8°. Pootificatus ſui, an. 5°.

6. Eugenii Papæ literæ ad Moyſem Archiepiſcopum Ravennatenſem ſuper facto Epiſcopi Placentiæ ut ei benigniter provideat & de ſua obedientia. Datum Signiæ 5°. Cal. Auguſti.

Faſciculus inſcriptus Forolivienſis, *ſignatus* PP.

1. Inſtrumentum procuræ Forolivienſis pro appellatiooe ad Archiepiſcopum Ravennatenſem, an. 1219.

2. Citatio Epiſcopi Forolivienſis ad informandam Curiam ſuam ſuper uſuraria pravitate, an. 1336.

3. Ioſtrumentum ſolutionis cujuſdam pecuniæ Forolivienſis 1359.

4. Mandatum procuræ ad comparendum in Concilio Provinciali Ravennæ, factum nomine Atchipresbyteri plebis S. Mariæ in aquæductu Forolivienſi 1317.

5. Confirmatio Rectoris in Eccleſia S. Blaſii de Roncocelſio Forolivieoſis Dioeceſis per capitulum Cardinalium & Vicarium Ravennatenſis Eccleſiæ, an. 1321.

6. Inſtrumentum dotis Forolivienſis 1349.

7. Notula cujuſdam depoſiti Forilivienſis 1306.

8. Inſtumentum debiti Forolivienſis 1306.

9. Mandatum procuræ D. Simeoois de Orſellis Caoonici Forolivienſis ſuper cauſa verteote coram Archiepiſcopo Ravennatenſi, an. 1317.

10. Inſtrumentum appellatinnis ab Epiſcopo Forolivienſi ad Archiepiſcopum Ravennatenſem, an. 1309.

11. Alia appellatio 1330.

12. Alia appellatio 1334.

13. Senteotia excommunicationis lata per Archiepiſcopum Ravennatenſem contra Forolivienſem: jura Eccleſiæ Ravennatenſis adjudicata per arbitrum, an. 1258.

14. Jura contra Varinum de Sorivano ductorem militum de Forolivio, an. 1335.

15. Inſtrumentum procuræ Forolivienſis, an. 1318.

16. Comparitio coram Vicario Ravennæ in cauſa appellationis ſenteotiæ latæ Forolivii ſuper quodam Canonicatu & Præbenda, anno 1337.

17. In cauſa debiti in Forolivio 1120.

18. Inſtrumentum procuræ Epiſcopi Forolivienſis 1350.

19. Jura & proceſſus Epiſcopi Forolivienſis ac * adminiſtrationis in ſpiritualibus & temporalibus Monaſterii S. Hilarii de Galliata per Sedem Apoſtolicam deputati.

20. Contra communem Forolivienſem ſuper arbitrio lato 1262.

Faſciculus inſcriptus Parmenſis, *Cervienſis & Ceſenatenſis*, *ſignatus SS.*

1. Juramenta Epiſcoporum Cervienſium obedientiam præſtantium Archiepiſcopo Ravennæ.

Item petitio Archiepiſcopi contra Cervienſem.

2. Conſecratio Epiſcopi Cerviæ, an. 1364.

3. Parmenſis Epiſcopi excuſatoriæ pro Concilio celebrando tempore Raynaldi Archiepiſcopi.

4. Parmenſis Epiſcopi edictum quod omnes qui dignitates Eccleſiaſticas obtioent ad ſacros Ordines promoveri teneantur, an. 1317.

5. Parmenſis Syndicatus, an. 1347.

6. Inſtrumentum reſponſionis Vicarii Epiſcopi Parmenſis ſuper denegatione Apoſtolorum reſtitutionis, appellationis, &c. an. 1350.

7. Inſtrumentum poſſeſſionis plebis Parmenſis, an. 1323.

8. Parmenſis proteſtatio & appellatio a ſententia terrarum de Traverſaculo, an. 1312.

9. Pro Epiſcopo Ceſenateoſi, an. 1270.

10. Ceſenatenſe mutuum, an. 1285.

11. Ceſenatenſis proteſtatio coram Archiepiſcopo Ravennateoſi.

Faſciculus inſcriptus Argenta, *ſignatus B.*

1. Rotulus plurium ſcripturarum ubi infra ſcriptæ de Caſtro-Argenræ babennir.

1. Inveſtitura facta per Archiepiſcopum Raveonateoſem Domnæ Lucretiæ Duciſſæ Ferrariæ jure livelli ad renovandum ſiogulis XXIX. annis de terrenis poſitis io territorio Argentæ, & Filli nuncupari le Brancole & le Donegate, an. 1515. die 15. Febr.

2. Item ibidem conceſſio, *ſi in evidentem*, de eodem territorio Argentæ coonceſſa eidem Duciſſæ per Leooem X. anno 2°. 4°. Idus Septembris una cum executione Brevis S^mi^. & inveſtitura ejuſdem territorii, an. 1516.

3. Item ibidem S.* Inveſtituris contra D. Ducem factum Caſtri-Argentæ Ravennatenſis.

4. Item allegationes contra Inveſtituram D. Nicolai Marchionis Eſtenſis pro Archiepiſc.

5. Item ibidem allegationes ſuper eodem caſtro, ſunt c. 5. n°. 8.

6. Item ibidem locatio jurium & bonorum quæ Archiepiſcopus habet io Caſtro Argentæ & diſtrictu ejus, peracta per novem anoos 1517.

7. Item ibidem Inveſtitura per Archiepiſcopum Ravenoatenſem de media parte quorumdam modiorum in territorio Folli & Argentæ conceſſa D. Lucretiæ Borgiæ Duciſſæ Ferra-

riæ, anno 1517. die 4°. Julii.

8. Item ibidem exemplum Investitutæ factæ D. Alberto Estensi de territorio Argentæ Modiorum mille, in loco, qui dicitur le Brancole per Archiepiscop. Ravennatensem, an. 1502. die 5. Septembris.

2. Copia concordiæ & pacis factæ inter Obizonem Marchionem Estensem & Archiepiscopum Ravennatensem, an. 1277. die 19. Maii.

Item copia Bullæ Clementis Sexti, qua confirmat investituram Argentæ sub censu 2000. ducatorum singulis annis Ravennatensi Archiepiscopo solvendorum. Datum 7°. Idus Aprilis Pontificatus sui anno 2°.

3. Item copia Bullæ Nicolai Papæ qua confirmat Leonellum Marchionem & filios suos masculos & legitimos Vicarios Ravennatensis Ecclesiæ super castro Lugi S. Potiti sub annuo censu unius Rocoletti. Datum Romæ apud S. Petrum 1447. 3°. Non. Decembris, Pontificatus sui anno 1°.

4. Item ibidem copia Bullæ Alexandri Papæ, qua confirmat ac investit D. Herculem Ferrariæ Ducem de castris & terris Villæ S. Potiti cum censu annuo solvendo Ecclesiæ Ravennatensi. Datum Romæ an. 1501. Cal. Decembr. Pontificatus sui anno X.

5. Item quædam canula allegationum pro communitate castri Argentæ.

3. Investitura de Castro-Argentæ facta Nicolao Marchioni Estensi per Archiepiscopum Ravennatensem pro se & suis filiis ex suo corpore descendentibus sub annuo censu ducentorum & versa vice concessio Villæ Pacciolæ sitæ in districtu Ferrariensi cum omnibus suis juribus, & districtibus per eumdem Marchionem Archiepiscopo & Ecclesiæ Ravennatensi. Actum an. 1421. die 29. Maii Ferrariæ.

Investitura per Archiepiscopum Philiasium facta D. Alphonso Duci Ferrariæ de Castris Argentæ Lugii, & villa S.Potiti Provinciæ Romandiolæ sub annuo censu unius Rocoleti & de concessione villæ Pacciolæ ut supra cum capitulis de anno 1507. die 4°. Augusti sub Pontificatu Julii II.

4. 1. Investitura de Castro Argentæ facta Nicolao Marchioni Estensi per Thomam Archiepiscopum Ravennatensem & de concessione & capitulatione inter eos super villa Pacciolæ, an. 1421. die 24. Maii in membrana authenticum.

2. Item ratificatio Investiturarum factarum Nicolao I. & successive Leonello & Herculi Marchionibus Estensibus facta per Philiasium Roverillam tunc Archiepiscopum de Castro Argentæ, Lugii, villæ S. Potiti & de Abbatia Pomposiana, an. 1487. die 17. Maii Ferrariæ existente Hercule Duce Ferrariæ.

5. Instrumentum de mille octingentis modiis terreni in territoriis Argentæ & Filli nuncupatis le Bracciole & le Donegate concessis Alberto Estensi per Philiasium Roverillam Archiepiscopum Ravennatensem pro se & filiis suis etiam naturalibus & successoribus quibuscumque, an. 1502. die 5°. Septembris Ferrariæ.

Item ibidem Instrumentum cum insertione Bullæ Julii Papæ, *si in evidentem*, quo Joannes-Baptista Tiliolus confirmat dictam Investituram, an. 1507. die 8°. Novembris.

Item ibidem copia Bullæ Julii II. *si in evidentem*, directæ D. Joanni-Baptistæ Tilio sub Dat. Romæ, an. 1506. pridie Cal. Martii, Pontificatus sui an. 3°.

Item Investitura de iisdem modiis terreni ut primo facta per eumdem Roverillam D. Lucretiæ Borgiæ Ducissæ Ferrariæ, an. 1515. die 15°. Februarii.

Item sententia pro vallibus Argentæ concedendo licentiam Archiepiscopo Ravennatensi eas locandi & investiendi: *quia in evidentem*, lata an. 1516. die 12°. Aprilis.

Item copia Bullæ Leonis X. *si in evidentem* super ejusdem terrenis concedendo eidem Lucretiæ Borgiæ. Datum Florentiæ, die X. Januarii 1516. Pontificatus sui an. 3°.

6. Innovatio Vicariatus Castrorum Argentæ & Lugiti & Villæ sancti Potiti pro Hercule Duce Ferrariæ ab Archiepiscopo Ravennatensi anno 1487. die 7. Maii.

Item copia instrumenti traditionis Pallii Archiepiscopo Ravennatensi, anno 1362. die 26. Octobris.

Item quædam sententia lata per Vicarium Archiepiscopi contra Joannem pro delictis & excessibus, anno 1363. die 7. Septembris.

Item quædam notula continens capitulum quoddam investituræ Argentæ factæ per Archiepiscopum super exemptionem Castaldionum.

7. Notula quædam Investituræ Ducissæ Ferrariæ in Castro Argentæ de anno 1517.

Item informatio pro D. Cornelia Girardella de quibusdam terrenis sitis in territorio Argentæ.

Item notula quarumdam petiarum sitarum in Castro Argentæ.

8. Copia Instrumenti, quo Philippus Archiepiscopus committit administrationem & protectionem Castri Argentæ, Cavalli & omnium locorum spectantium ad Comitatum Argentæ Obizoni Estensi Marchioni de an. 1570.

Fasciculus inscriptus concessio in emphiteusim signatus F.

1. Quinternus instrumentorum renovationum factarum tempore Rainaldi Archiepiscopi anno 1304 & 1305.

2. Concessio in Emphiteusim quarumdam terrarum in Castro Aurioli anno 1123.

Item alia in eodem Castro sub eodem anno tempore Aymerici Archiepiscopi.

3. Concessio in Emphiteusim quarumdam terrarum in Diœcesi Arimini in curte Laviniano 1319.

Item alia sub eadem curte anno 1317.

4. Locatio Castri * Bisuleiæ Ariminensis Diœcesis & Plebis sancti Lauditii per Adrianum Archiepiscopum anno 1214.

5. Concessio cujusdam loci, seu mansionis infra Civitatem Ariminensem per Petrum Archiepiscopum Ravennatensem.

6. Alia de quodam territorio in Plebe sancti Guadentii in Monte Auxiliario & in Civitate Ariminensi per eundem Petrum.

7. Alia concessio fundi Casali territorio Ariminensi in Plebe sancti Erasmi tempore Hebeardi Archiepiscopi.

8. Instrumenta n°. VI. variarum concessionum in Emphiteusim in Castro Argentæ sub annis 1217. 1222. 1316. 1318. 1320. & 1246.

9. Instrumenta n°. V. aliarum Investiturarum in Castro Bagnoli de anno 1228. & item alia 1228. tempore Simeonis Archiepiscopi & de anno 1114. & in fundo Petrignani in Plebatu Bagni anno 1324. tempore Aymerici.

10. Instrumenta n°. 6. aliarum concessionum in Castro medio Plebatu sancti Cbtistophori, videlicet:

In fundo Montis Sartorum, an. 1330.

In fundo Pontis Selli, an. 1330.

Vallis Molare & Pontis Selli 1323.

Item aliud de an. 1323. in eodem fundo Pisauriensis Dioecesis.

Fundo Capidolli 1330.

Ranchi Malli 1331.

11. Instrumenta n°. tria aliarum concessionum in Castro Catholicæ, sub anno 1396. 1320. 1323.

12. Instrumentum concessionis per Gualterium Archiepiscopum quicquid per Coltam Cerviæ vel Ripaticum ad XI. an. sub censu 9.

13. Instrumentum n°. 6. aliarum concessionum in Emphiteusim 1°. in territorio & Dioecesi Cesenæ & in Castro novo de an. 1181.

2. De Plebe sancti Petri in Ceneto per Heripertum Archiepiscopum.

3. De terris in Plebatu Ragonis Curtis Rodolenide, an. 1320.

4. De aliis terris in eodem Plebatu Ragonis 1320.

5. De aliis terris in Plebe sanctæ Mariæ in fundo Ugnani in Curia Deolaguardi anno 1302.

6. De aliis in Curia Roversani in Plebatu sancti Victoris, an. 1330.

14. Instrumenta numero 9. continentia varios libellos plurium Petiarum terrarum in Castro Cigobicii existentium in Plebatu sancti Christophori.

1. In fundo Rivæ an. 1316.

2. In fundo Fraxinetæ 1493.

3. In fundis Sale, Ulmi & Semæ 1293.

4. Item aliud in eodem Plebatu sancti Christophori Castro Gabiciarum in fundis Salez Fraxinetæ, & Savignetæ, an. 1293.

5. In fundo Combaldi 1293.

6. In fundo Plani Arqui 1293.

7. In fundo Palmeti 1293.

8. In fundo Burgi 1337.

9. In fundo Plani . niiqui 1337.

15. Instrumentum aliarum concessionum de Tornaturis in Lavatorio in Massa sancti Ilarii Plani sancti Petri 1142.

16. Instrumentum concessi de Tornaturis sitis in Lungana Plebatu sancti Apollinaris in Ronco an. 1198.

17. Instrumenta no. V. aliarum concessionum de Tornaturis in Castro Montegliani Plebatu sancti Petri Ariminensis Dioecesis.

1. In fundo Rubiconis 1272.

2. In fundo Vignalis tempore Francisci Archiepiscopi.

3. In Coigliani 1318.

4. In eodem fundo Cuigliani (*sic*) 1310. (*sic*)

5. In Plebatu sancti Petri in Compedo in fundo Pocachariera in fundo Rivalis 1326.

18. Instrumentum concessionis in Emphiteusim medietatis Castri Montis Cucumilli per Abbatem sanctæ Mariæ in Cosmedin sub censu an. 1229.

Item aliud instrumentum cujusdam locationis territorii siti in Monte Cucumilli sub eodem an.

19. Instrumentum concessionis in Emphiteusim de quadam petia terræ sita in Castro Montis Columbi Plebatu sancti Savini in fundo de Crucis, an. 1346.

20. Instrumenta duo concessionis in Castro Montis Arbi de quadam domo sita in eodem Castro, an. 1324.

Alterum de terris in fundo qui dicitur Cogranum, an. 1262.

21. Instrumentum concessionis petiæ terræ in Castro Maralani in fundo Piscariæ Ariminensis Dioecesis, an. 1371.

22. Instrumenrum diversarum petiarum terræ in Fontanella in Valle in Monte brevi, an. 1195.

23. Varia instrumenta diversarum concessionum in Emphiteusim in Portu majori territorii Argentæ sub his annis.

1. 1237. In Caudenico.

2. 1313. In Ramo de Fico & aliis locis.

3. 1313. In * Caltcelli ad Valtum in Lebelle in * Tetta, in Joncabona in contrada capitis vivi, in portu vedrario, in Meladello, in campo de Cha.

4. 1316. in portu Vedrariæ & in Garzariis, & in unum Casale habitatorium positum in portu in contrata de bellis cum una domo.

5. 1316. in Corizolis de Ulmis.

7. 1316. In eadem Valli Sella.

8. 1318. In Cadevalli.

9. 1319. Unum Casale in contrata Pessinelle, & in Garezolis.

10. 1326. In eadem Villa Porti majoris in contrata Codenici.

11. 1326. In contrata Madronuno.

12. 1327. In Ripa Persici & in loco qui dicitur Tratta.

13. 1345. In Zapareda.

14. 1347. In loco dicto Porto de Lolo.

15. 1349. In Contrara Rami.

16. 1358. In Manuella Riolca Somare, in contrata Caldenici, in Panadura Maliontone, Villa Cesari Doli, in Bozoletto.

17. 1364. In Portu Vedrariæ in fundo ubi dicitur la terra di Madero Bradiazza Porti majoris da letane.

18. 1371. Super Platea domum.

19. 1393. Petiam unam terræ hortivæ in aëra curiæ Archiepiscopalis.

20. 1356. In fundo Curuli & Guardia & aliis.

21. 1366. Plures terræ in eodem Portu.

22. 1422. In Pozzo Elissiono & in contrada Codevia.

23. 1369. In variis locis ejusdem Portus.

Item de eodem an. alia.

24. Instrumentum aliarum concessionum in Plebe sancti Pancratii in territorio Ravennæ.

In anno 1270. in fundo S. Mammæ.

In anno 1183. tempore Gerardi Archiepiscopi.

25. Instrumentum concessionum in Plebe A sancti Laurentii Ariminensis in fundo Besancio.

26. Instrumentum concessionis de omnibus quæ habet Archiepiscopus in Civitate Polæ ejusque Comitatu & in Comitatu Istriensi, an. 1213. tempore Ubaldi Archiepiscopi.

Item aliud instrumentum ejusdem concessionis in Emphiteosin, ut supra de an. 1220. tempore Simeonis Archiepiscopi.

27. Concessio in.....Plebis S. Stephani an. 1179. tempore Gerardi Archiepiscopi.

28. Alia in Plebe sancti Viri, an. 1159.

29. Alia concessio Vallium in Curte Padii prope Vallem Farinaræ, an. 1246. B

30. Alia in Plebatu S. Victoris Comitatu Riversani, an. 1309.

31. Alia in Petrognano Terræ Faventinæ & Plebe sancti Petri inter Sylvas, an. 1209. tempore Ubaldi.

32. Item Alia super eodem Petrognano eodem an.

Varia instrumenta diversarum concessionum in Castro Roversani Cesenatensis Dioecesis sub his annis.

1. Anno 1324. In fundo Ginnani & fundo Gazzuli & aliis.

2. 1328. In fundo Sartarani.

3. 1213. In Mildiano in Candiano ad Ulo- C num in Ripa.

4. 1214. In loco ubi dicitur Crucis.

5. 1208. Variæ concessiones sub eodem Castro.

6. 1085. Ungari de Urso.

7. 1312. In Roccarada & in Plebatu S. Mariæ Montis Regalis Cesenæ.

8. 1193. In Plebe sanctæ Mariæ Montis Leucadii.

33. Varia instrumenta concessionis petiarum terræ in Cappella Corigliani Plebis S. Sevini Ariminensis.

1. In fundo Stradæ 1330.

2. In fundo Crucis 1208. D

3. In eadem Cappella in fundo S. Savini 1316.

4. In eodem fundo Crucis an. 1218.

34. Varia instrumenta pro Savignano Castro Ariminensi de annis & fundis, &c.

1. Ad Padum an. 1174.

2. In Plebatu S. Joannis in compito in Burgo Savignani 1301.

3. In fundo Burgi veteris 1311.

4. In fundo ejusdem Burgi 1348.

5. In fundo Stratæ 1311.

6. In fundo ejusdem Burgi 1324.

35. Varia instrumenta concessionum in Territorio Ferrariensi. E

1. In fundo Sabluncelli & fundo Tamaræ & Vallangola in fundo Rossi an. 1293.

2. Item solutio census terræ in Sabluncello 1323.

3. Item in fundo Salettæ & Plebe sancti Gregorii in Tamara 1254.

4. Item in fundo Sabluncelli in Plebe sancti Stephani de Firmignana 1153.

5. Item in plano sancti Gregorii an. 1167. Item in fundo Sabluncelli & fundo Fassaliæ & Tamaræ an. 1108.

Varia Instrumenta variarum concessionum sub his locis, videlicet:

1. In Villa Contrapadi an. 1271.

2. Item alia in eadem Villa 1217.

3. In Villa Vallis Ferri Pensauriensis & Plebatu sancti Christophori 1216. tempore Pici Archiepiscopi.

4. In Valle sancti Violoris 1223.

5. In Valle Marmortæ 1230.

6. In Villa sancti Potiti 1126.

7. In fundo de Maderio in Valle Olana tempore Gualterii Archiepiscopi.

8. In fundo Plani sancti Apollinaris in Comitatu Arimini & Plebatu sanctæ Columbæ 1236.

9. In Curia Gemini in fundo Conii 1114.

10. In Castro Hubaldi 1184.

37. Varia instrumenta in Emphiteosim in districtu Ravennatensi & aliis quibusdam locis, videlicet:

1. In curte sancti Pancratii in fundo sanctæ Mariæ, an. 1274.

2. In eadem curte in fundo Auriglaci 1310.

3. Juxta portam sancti Mamæ 1338.

4. In fundo Maximiano & in fundo Casali territorio Pensauriensi in Plebe sanctæ Sophiæ 1137.

5. In fundo de Cametis qui dicitur pascua de Monte Columbo 1265.

6. In campo de sancto Mammo in Manzo de Leganis, & in Cavasto Plebarum S. Pancratii & sancti Joannis in Saxata 1197.

7. In Plebe sancti Pancratii 1231.

8. In Plebe sancti Cassiani in Longo presso 1223.

9. In fundo Giantede, seu Padiorum 1340.

10. In fundo Policadi.

11. In Plebatu S. Zachariæ 1230.

12. In Regione Herculana in curia Archiepiscopi quæ dicitur campus communis 1294.

13. In fundo Cancreceliarum 1200. * vel Cancre Ecclesiarum 1200.

14. In plano della Porciglia 1308.

15. In medio Canale 1221.

16. In plebe Quinti in Serzano 1221.

17. Intra Fossatum Cibuli 1302.

18. In Plebe Sanctæ Mariæ in Portu 1186.

19. Montis Rove Territorio Senegalliæ & pro medietate sanctæ Mariæ.

20. In fundo Mergoni districtus Ferrariensis 1465.

21. In fundo Villæ Tamuræ 1469.

22. In curia Marazani in fundo Panzocoli 1332.

39. Varia instrumenta quæ ob vetustatem vix legi possunt continentia etiam varias concessiones in Emphiteosim, videlicet:

1. Tempore Honesti Episcopi sub Benedicto Papa.

2. De curte Rovetulæ, an. 1409.

3. De Plebe S. Pancratii.

4. De eadem Plebe Sylva posita in Pollale tempore Federici Archiepiscopi.

5. In Plebe sancti Pancratii tempore ejusdem Federici.

6. In Massa quæ vocatur Auriola in territorio Faventino Plebatu sancti Martini tempore Uberti Archiepiscopi.

7. De territorio in Comitatu Feretrano tempore Goncoli Archiepiscopi.

8. In fundo Case Sylvæ tempore Leonis Archiepiscopi in Massa quæ vocatur Prata & in Rovitula

Rovitula & Corgo & in territorio S. Petri in Tretula & aliis locis.

9. In territorio Comaclensi per Honestam.

10. nI territorio Glazoli.

11. In sancto Potito 108.

12. Item alia.

13. Petium terræ infra Civitatem Ariminensem.

Fasciculus inscriptus Concessiones in Emphyteusim signatus FF.

In hoc fasciculo sunt varia instrumenta concessionum Tornaturarum terræ sub diversis annis & locis, videlicet:

1. In territorio in loco detto Belmaio an. 1303.

2. In territorio Cesenæ Portus In Massa Podæ in fundo Bognetti, an. 1263.

3. In territorio Ravennæ in Plebe sancti Stephani in Bissignano in Castiglione in loco qui dicitur Vallis de Burro, an. 1221.

4. In territorio & Diœcesi Arimini in Plebatu S. Petri in Cubatu in curia Montighiani, an. 1318.

In Comitatu Pensauri in curte Castri Ananaroli in loco qui dicitur Rantria 1276.

6. In palude Majore in Regione S. Martini & alia tumba, quæ dicitur Donigata in Territorio Cesenæ, an. 1222.

7. In fundo Porti vitæ an. 1426.

8. In territorio Senogalliensi in fundo Alpiano & Campo Luci.

9. In territorio circa tres Capannas in loco qui dicitur cantone Balliardo, an. 1291.

10. In fundo Roncone territorio Savignani.

11. In territorio Cesenæ in fundo Ripæ Perticæ & in fundo Lineris & in fundo Cerreti, & in fundo Trapani, & in Podio Montis, & in fundo Pregnani & in fundo Arzalis in Burgo Diolaguardo an. 1265.

12. In plebe Castri novi, an. 1168.

13. In Cavallo plures concessiones tempore Theodorici Archiepiscopi, an. 1246.

14. In eadem curte Cavalli & Podii per eumdem Archiepiscopum, an. 1236.

15. Investiturarum antiquarum castri Britinorii & Trentulæ.

16. Item ibidem duo alia instrumenta Lagunæ, in territorio Castri Rocche sancti Cassiani, an. 1333.

17. In fundo Casandoli Plebatus Porti majoris Ravennatensis Diœcesis, in loco detto Bozzoletta 1315.

18. In curia Ligabicii plebatus S. Christophori in fundo Frattæ & in fundo fontis & in fundo Brusatæ, an. 1330.

19. In curte castri novi, in curte Meldulæ, an. 1178.

20. In territorio Faventino in plebe Panigalis 1227.

21. In plebatu S. Laurentii de vado Rondino.

22. In territorio Auximano Massa integra quæ vocatur Aternana & alia tempore Gerardi Archiepiscopi, an. 1177.

23. In Plebatu S. Andreæ an. 1133.

24. In territorio Faventino in plebe S. Stephani in capite maris, an. 1207. per Abbatem S. Adalberti.

25. In comitatu Bobii in plebe S. Damiani 1232.

26. In territorio Arimini in fundo Medertulæ in plebe S. Savini an. 1231.

27. In curia Ligabatiorum plebatus Sancti Christophori & in fundo Ulivelli an. 1337.

28. De duabus Tumbis in fossola an. 1190.

29. In Valle Marmorre.

30. In territorio Foripompilii in plebatu Castri novi in districtu Montis Abbatis in fundo Marolæ an. 1346.

31. In territorio Arimini in Plebe S. Savini in fundo lacus Vallis & Intesse & in Rivinatulæ per Gerardum Archiepiscopum an. 1108.

32. In Castro Gemini Ariminensis Diœcesis an. 1399.

33. In fundo Trentulæ in plebatu S. Victoris Cesenatensis Diœcesis, in Riversano in fundo Perchæ S. Pellegrini, in Penditiis, in fundo Rustici, in castro Cerreti Castilionis, in plebe S. Mariæ, in fundo Sarzani, an. 1317.

34. De aqua piscaricea cum terra in loco qui dicitur fossa de Rote, an. 1194.

35. In Diœcesi Pensauriensi in curia castri medii in fundo Montis Corbini, & in fundo Roncomagii & in fundo Viri longi, & in fundo vallis de Targillis, & in fundo Caurilli, & in fundo Lizzoni ejusdem castri, an. 1323.

36. In fundo portus Majoris in loco qui dicitur portus Soli 1327.

37. Duæ tabulæ cujusdam territorii S. Salvatoris de Castro-novo Cesenæ in Burgo Pidroli, an. 1274.

38. In territorio Ravennæ in Plebe S. Pancratii in schola Mammæ, an. 1262.

39. In Pozale Cesenæ de Monte Fugale 1235.

40. De fundo Rabaldi Germani Guelloni 1140.

41. Variæ petiæ terrarum diversis in locis sitarum a Stephano Episcopo Faventino concessæ, an. 1369.

42. Quinternus Instrumentorum renovationum regatus per Rullum de Villolis de S. Savino Ariminensis Diœcesis tempore Fortanerii Archiepiscopi, an. 1356. in castro Gabitiarum.

43. In castro S. Georgii, an. 9184.

44. In castro Baludli, an. 1138.

Fasciculus inscriptus Investiturarum antiquarum, signatus QQ.

In hoc Fasciculo continentur variæ investituræ antiquæ quæ ob vetustatem characteris vix legi possunt: videntur tamen tempore horum Archiepiscoporum confectæ, videlicet:

1. Hieremiæ Archiepiscopi an. 1113. sunt Instrumenta n°. 7.

2. Heriberti de plebe S. Petri Faventini.

3. Leonis super fundo Plancolæ.

4. Romani de plebe S. Cassiani in Casatico.

5. Arnoldi sunt instrumenta n°. 2.

6. Otthonis de plebe S. Mariæ Castri-novi.

7. Gerardi de fundo in portu terræ Argentæ 1188.

8. Petri de fundo Laversani de Casale Augusto in plebe S. Savini.

Item aliud in territorio Auximi in fundo,

valle & plebe Sancti Laurentii.

Item aliud de fundo Brogneto territorio Ariminensi.

Item aliud in territorio Faventino-Li Fanestreti.

Item aliud n°. 2. patrimonio S. Mariæ S. Joannis Evangelistæ.

9. Honesti de Curte Polli.

Item aliud de Monasterio S. Martini.

10. Gualterii in territorio Cerviæ 1123. Ecclesiæ S. Martini.

11. Federici de fundo Villæ magnæ territorio Populiensi.

12. Onhonis varia alia instrumenta n°. 4.

13. Anselmi de territorio Polesini infra civitatem Ariminensem.

14. Joannis in territorio Arimini in plebe S. Andreæ de Casariola.

15. Cartula Cortulæ.

16. Cartula Faventiæ, Ravennæ & Anconæ.

17. Cartula * Appe-Petri Judicis qui vocatur de Galzo.

18. Deodaldi Archiepiscopi.

19. Appaltus de salinis & tumbis S. Jacobi. Celle de Volana.

20. Cartula super possessione quæ vocatur Manlo S. Mammæ, an. 1103.

21. Cartula plebis S. Stephani in villa Marlata & fundo Maserata.

22. Cartula de piscatione Padareni.

23. Cartula de plebe S. Stephani.

24. Cartula Ugonis de Thebaldo de 300. Mansis in loco qui dicitur Quinta.

25. Cartula Fani.

26. Cartula Ugonis Comitis filiique Ugucionis Marchionis.

27. Cartula in territorio Castri-novi per Lambertum Comitem filium Bonifacii.

28. Cartula in territorio Imolensi de Massa Compiani.

29. Cartula plebis S. Joannis super Ecclesia S. Mercurii sita in territorio Casæmuratæ & plebe S. Zachariæ.

30. Cartula Petri Martini Presbyteri de Comaclo, de duabus Salmis.

31. Cartula Foriliviensis plebis S. Reparatæ.

32. Cartula de fundo in plebe S. Cassiani territorio Ravennatensi.

33. Cratula de S. Petro in territorio Ravennatensi.

34. Cartula Petri de Bermastino in plebe S. Martini ad Sabluntum territorio Favensi.

35. Cartula de Balneolo.

36. Cartula proclamationis facta ab Oeconomo Archiepiscopi Ravennatensis de fundo in territorio Coram super Rainerio de Corbone.

37. Cartula duarum locationum.

38. Cartula Almerici Ducis.

Fasciculus inscriptus Legatorum, signatus GG.

1. Marini Diaconi Cardinalis S. Mariæ novæ Camerarii Papæ literæ ad universos quæstores Præceptoriæ domus S. Antonii Ordinis S. Augustini de Vienna, ut desistant de mandato Domini Papæ ab eorum officio & possessione inquirendi. Datum Romæ an. 1389. die 25°. mensis Maii an. 12°. Urbani VI.

2. Neapolionis Card. Diaconi S. Adriani Sedis Apostolicæ Legati literæ ad Archiepiscopum Ravennatensem commonitio super reformatione Monasteriorum Ravennatensis civitatis Cisterciensis Ordinis S. Benedicti. Datum Tortonæ 16. Calend. Januarii, an. 3°. Clementis V.

3. Egidii Cardinalis S. Clementis Sedis Apostolicæ Legati literæ ad Archiepiscopum Ravennatensem super prorogatione sibi per dominum Archiepiscopum solvenda. Datum in urbe Veteri 5. Non. Junii, an. 2°. Innocentii VI.

4. Bertrani Cardinalis S. Marcelli Sedis Apostolicæ Legati ad Abbatem Montis S. Apolinaris de quadam puella quæ nondum annos duodecim habuerat & in Monasterium S. Claræ Ravennatensis erat constituta. Datum Bononiæ 14. Kal. Januarii, an. 15°. Joannis XXII.

5. Raymundi Nuncii Sedis Apostolicæ & Vicarii Generalis Aquilegiensis, Ravennatensis & aliis Provinciis ad præpositum Ecclesiæ Ravennatensis, quem sub-collectorem Apostolicæ Sedis facit, an. 1372. an. 1°. Gregorii XI.

6. Egidii Cardinalis S. Clementis Sedis Apostolicæ Legati & Vicarii Generalis Provinciarum Romanæ Ecclesiæ, literæ ad Archiepiscopum Ravennatensem, Bononiensem, Ferrariensem ac Imolensem, Episcopis cæterisque aliis suffraganeis contra Franciscum de * Ordelaptis (alibi legitur de Ordelaffis) Guilelmum & Joannem de Faventia quos una cum eorum fautoribus diebus Dominicis excommunicatos publicent. Datum Fulgentiæ Cal. Febr. an. 3°. Innocentii VI.

7. Bertrandi Ostiensis & Velletrensis Episcopi Legati Sedis Apostolicæ ad Archiepiscopum Ravennatensem de quingentis & septuaginta quinque aureis ei solvendis pro subsidio suæ legationis, sub datum Bononiæ 2. Cal. Augusti. an. 14°. Joannis XXII.

8. Ejusdem Bertrandi de aliis quingentis & septuaginta quinque aureis per Archiepiscopum & Clerum Ravennatensem solvendis ratione legationis. Datum Bononiæ 2. Cal. Augusti an. 17°. Joan. XXII.

9. Ejusdem super eadem impositione, sub datum Bononiæ an. 15°. Joannis XXII.

10. Quietatio tertiæ annalis impositionis procurationum, seu subsidii solvendi superius legato Sedis Apostolicæ ab Archiepiscopo & Clero Ravennatensi. Datum Bononiæ an. 17°. Joannis XXII.

11. Quietatio quartæ annalis impositionis impositæ per Egidium Sabinensem Episcopum Sedis Apostolicæ legatum. Datum Anconæ an. 4°. Innocentii VI.

12. Impositio decimæ secundi anni de quingentis & septuaginta quinque aureis per Aymericum S. Martini in montibus Cardinalem, Sedis Apostolicæ Legatum, Archiepiscopo & Clero Ravennatensi. Datum Faventiæ an. 2°. Clementis VI.

13. Egidius Presbyter Cardinalis S. Clementis Sedis Apostolicæ Legatus Archiepiscopo Ravennæ pro ejus suique Cleri absolutione ab interdicto ob non solutam debitam procurationem. Datum in Monte Flascone Balneo Regiensis Diœcesis die 14°. Decembr. an. 1°. Innocentii VI.

14. Mandatum Petri S. Mariæ Novæ Diaconi Cardinalis Sedis Apostolicæ Legati Archiepiscopo Ravennatensi pro impositione solvenda quingentorum florenorum auri. Datum Florentiæ an. 2°. Bonifacii VIII.

15. Arnaldus Abbas Monasterii Tullensis Lemovicensis Diœcesis, & Unufius de Lubi Decanus Ecclesiæ Meldensis, Nuncii Sedis Apostolicæ, Archiepiscopo & Episcopis universis Ecclesiæ Ravennatensis de eorum procuratione ab XI. Cal. Septembr. usque ad Cal. Martii Ferrariæ.

16. Die 15°. Februarii an. 1309. an. 4°. Clementis V. Quietatio Egidii Episcopi Sabinensis Sedis Apostolicæ Legati de procuratione soluta sibi per Archiepiscopum Ravennatensem, an. 1323. an. 8°. Joannis XXII.

17. Instrumentum solutionis decimæ triennalis factum per Archiepiscopum Ravennatensem. Datum Cesenæ die 8ª. Octobris an. 8°. Joannis XXII.

18. Dispensatio Decimarum suffraganeis Archiepiscopi Ravennat. an. 4°. Clementis V.

19. Vicarii Bononiensis Episcopi literæ cum insertione literarum Joannis Episcopi Etini Nuncii Sedis Apostolicæ & Nicolai etiam Summi Pontificis super procuratione solvenda Domno Episcopo Nuncio. Datum Bononiæ 3°. Non. Maii 1291.

20. Bonifacius Ravennatensis Episcopus Nuncius Sedis Apostolicæ Rodulpho Bituricensi Canonico quod exigat a Diœcesi Bituricensi 60. libras Turonenses pro circuitionibus, quibus uti possit in executione negotiorum Sedis Apostolicæ sibi commissorum. Datum Biturii (*sic*) die 6°. Novembris an. 1287.

21. Philippus Ferrariensis, electus Sedis Apostolicæ Legatus, præpositus Dionensis & Cellensis pro Abbatia & Monasterio S. Benedicti Leodiensis Diœcesis, an. 3°. Innocentii IV.

22. Vitalis Episcopi Albanensis Petrocino Abbati S. Cipriani de Murano quem eligit pro suo Capellano, an. 8°. Joannis XXII.

23. Arnaldi Archiepiscopi Ausitani Camerarii Papæ. Assignat terminum Archiepiscopo Ravennat. ad solvendum quoddam debitum Cameræ Apostolicæ. Datum apud Montem Flasconem die 28ª. Septembr. an. 1368. an. 6°. Urbani V.

24. P. Episcopi Torcellanensis Romandiolæ Rectoris ad Fortaninum Archiepiscopum Ravennatensem Literæ pro quodam Bonifacio, ei scilicet dispensæ super residentia. Datum Faventiæ die 21. Octobris.

25. Fides Gasperti Archiepiscopi Amilitanensis D. Papæ Camerarii pro visitatione facta per fratrem Petrocinum Abbatem S. Cipriani de Murano Torcellanensis Diaconus S. Sedis Apostolicæ sub Joanne 22. Pontificatus sui X. 1325.

26. Literæ Magdeburgensis Archiepiscopi Romandiolæ (*sic*) Comes ac sacri Imperii legati pro impositione habita ab Archiepiscopo Ravennæ in suis oppidis & Castellis. Sub datum Imolæ an. 1223.6. Cal. Octobris.

27. Arnaldus Archiepiscopus Auxitanus D. Papæ Camerarius in favorem Archiepiscopi Ravennatensis pro solutione quarumdam pecuniarum an. 1366. tempore Urbani Quarti ad quam tenetur pro communi servitio Cameræ Apostolicæ.

28. Mandatum Bertrandi titulo Sancti Marcelli Presbyteri Cardinalis Legati Apostolici Archiepiscopo Ravennatensi pro solutione decimæ quarti anni de Florenis quingentis & septuaginta quinque aureis. Sub datum Placentiæ 11. Cal. Augusti an. 1329. Joanne 22. Pontifice.

29. Impositio annalis per Legatum Romandiolæ, an. 1366.

30. Quietatio decimæ quarti anni Archiepiscopo & Clero Ravennæ per Ægidium Episcopum Sabinensem Apostolicæ Sedis Legatum. Sub datum Ananiæ tempore Innocentii 6. anno ejus 9.

31. Alia solutio procurationis tempore ejusdem Innocentii Sexti anno ejus quarto, quarti anni procurationis.

32. Cardinalis Sanctæ Mariæ in Transtiberim pro solutione procurationis factæ ab Archiepiscopo Ravennæ, an. 1367.

33. Alia confessio solutionis sex florenorum auri per Episcopum Sabinensem Legatum, nomine Patriarchæ Gradensis ejusque Cleri ab Abbate Sancti Stephani de Bononia pro solutione tertii anni. Datum Cesenæ tempore Innocenti VI. an. 8.

34. Alia solutio procurationis facta per Archiepiscopum & Clerum Ravennat. an. 1310.

35. Alia confessio de 4. 5. 6. & 7. annis procurationis de mille ducentis florenis aureis solutis per Archiepiscopum Ravennæ Bertrando Cardinali Sancti Marcelli. Datum Parmæ an. 1333. tempore Joannis 22. an. 11.

36. Ægidius legatus Sedis Apostolicæ Episcopus Sabinensis, Guardiano Fratri Ordinis Minorum Ravennæ ut absolvat Administratores Ecclesiæ Ravennatensis eo quia in territorio non solverant procurationem anni pro sua legatione. Datum Ananiæ 11. Non. Decembris.

37. Alia commissio per Legatum Archiepiscopum Ravennæ quod possit absolvere subditos suos super eodem facto non soluto procurationis 2. an.

38. Abbas Cluniacensis Androinus Legatus Sedis Apostolicæ Episcopo Torcellanensi Rectori Romandiolæ commonitio super castris occupatis per Hulphum de Montesolio Episcopo Ravennatensi ut super* ejus agat quid juris agend. Datum Cesenæ Kal. Febr. an. 6. Innocentii VI.

39. Latinus Episcopus Ostiensis & Velletrensis, Legatus, Archiepiscopo Ravennatensi pro Ecclesiæ subsidio. Datum Imolæ 3. Cal. Maii an. 2. Nicolai III.

40. Garvellinus Cardinalis S. Marcelli Pœnitentiarius Papæ concedit autoritatem Abbati S. Cipriani Torcellanensis confessorem sibi eligendi idoneum an. 1333. Datum Avinione Idibus Aprilis anno XI. Joannis XXII.

41. Prorogatio facta per Camerarium Collegii dictorum Cardinalium D. Petrocino Archiepiscopo Ravennatensi solvendi pecuniam quam solvere tenebatur Collegio Cardinalium. Datum Avinione die 22. Maii, an. 1366. an. 4. Urbani V.

42. Fides Camerarii Papæ de visitatione Abbatis S. Cipriani de Murano Torcellanensi ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis. Datum Avenione die 4. Novembris

an. 1343. an. 2. Clementis VI.

43. Berengarius Tusculanus Episcopus Abbati Monasterii S. Bartholomei prope Ferrariensem S. Benedicti super absolutione cujusdam Monachi ejusdem Monasterii, an. 1320.

44. Bertrandus Episcopus Ostiensis & Velletrensis quietat Archiepiscopum Paulum de Decima soluta an. 14. Joannis XXII.

45. Item Literæ Octaviani Diaconi Cardinalis Sedis Apostolicæ Legati Episcopo Castellanensi super pecunia mutuanda pro succursu Civitatis Parmæ hostiliter angustatæ, quem celeriter destinaverat.

46. Literæ Neapolionis Legati Sedis Apostolicæ Bonino de Cremona & Salvino de Bergamo, ut consulat super restitutione Castrorum & Villarum, quæ Ecclesia Ravennatensis habet in Porta majori & ejus plebatu contra occupatores. Datum Imolæ 12. Cal. Augusti an. 5. Pontificatus Clementis V.

47. Literæ Bertrandi Episcopi Ostiensis & Velletrensis Sedis Apostolicæ Legati Archiepiscopo Ravennatensi de reservatione omnium dignitatum totius Provinciæ per Joannem 22. Pontificatus sui an. 17. quinto idus Maii Bononiæ.

48. Neapolionis Cardinalis Legati Romandiolæ ad Archiepiscopum Ravennatensem de * voratione Monasterii S. Hilarii de Galliata sub Clemente V.

Fasciculus inscriptus contra Templarios, signatus HH.

1. Clementis V. Litera Archiepiscopo Ravennat. & Suffraganeis & aliis exemptis in eadem Provincia, ut inquirant contra Templarios. Datum Pictavis secundo idus Augusti an. 3.

2. Ejusdem Clementis Literæ Ravennatensi Archiepiscopo Florentino Episcopo super inquisitione peragenda contra Templarios. Datum ut supra.

3. Articuli super inquisitione facienda contra singulares personas Ordinis militiæ Templi.

4. Ejusdem Clementis Literæ universis Prælatis contra Templarios quos in eorum Diœcesibus tanquam suspectos de hæresi ab omnibus citati mandent eosque ubique locorum capiant. Datum Tholosæ quarto Nonas Jan. an. quarto.

5. Ejusdem Clementis Bulla ad perpetuam rei memoriam contra Templarios pro confiscatione suorum bonorum omnium, ut scilicet sub pœna excommunicationis unusquisque eorum bona revelet. Datum Pictavis 2. idus Augusti an. tertio.

6. Raynaldi Archiepiscopi Ravennatensis Literæ, seu processus cum insertione literarum Clementis V. Papæ contra Templarios. Datum Bononiæ 22. Maii an. 1309. est enim insinuatio processus Domni Papæ contra singulares personas non revelantes bona Templariorum ut supra.

Raynaldi Archiepiscopi Ravennat. literæ ad Episcopos exemptos & non exemptos in Provincia Ravennat. constitutos super literis D. Papæ Clementis de inquisitione peragenda contra Templarios & alia ut supra. Datum Bononiæ die 23. Septembris an. 1309.

8. Clementis V. Literæ ad Patriarcham Gradensem super facto Templariorum, ut scilicet processus & sententias secundum formam literarum ad eum transmissarum publicet in Ecclesiis, dum missarum solemnia celebrantur. Datum secundo idus Augusti an. tertio.

9. Ejusdem Literæ ad Archiepiscopum Spalatensem super eodem. Datum ut supra.

10. Raynaldus Archiepiscopus ad Placentinum, Ferrariensem, Ariminensem & * Ferentanum Episcopos exemptos super Inquisitione per eos peragenda contra Templarios an. 1311. quos monet ut intersint in Provinciali Concilio peragendo Ravennæ.

11. Ejusdem Legati ad eosdem Episcopos ut accedant ad Concilium Provinciale in causa Templariorum. Datum Argentæ die 23. Martii an. 1311.

12. Contra Templarios inventarium quorumdam bonorum & locorum quæ habebant in Italia.

Fasciculus inscriptus Excommunicationis, signatus JJ.

1. Instrumentum præsentationis quarumdam literarum super excommunicatione lata contra commune Cesenæ.

2. Sententia excommunicationis & interdicti contra commune Arimini occupantes Castra Ravennat. Ecclesiæ an. 1258. videlicet castra Crucis gemini, Montis Columbi, Marlani, Coriamini, Savignani, Montis-novi & Montiani, quod penitus destruxerant.

3. Juramentum de stando mandatis Ecclesiæ pro absolutione ab excommunicatione Ravennæ præstitum per Ugolinum de Juliano Comitem Romaniæ pro facto thesauri Ecclesiæ.

4. Absolutio Legati Apostolici ab excommunicatione in Archiepiscopum Gradensis Ecclesiæ Xavenensis administratorem ob non solutionem tertiæ decimæ impositæ. Datum Avinione quarto Non. Decembris an. 4. Innocentii VI.

5. Excommunicatio Simeonis Archiepiscopi contra omnes quoscumque qui inquietaverint patrimonium Ecclesiæ Ravennat. an. 1223.

6. Bonifacii Archiepiscopi Ravennat. excommunicatio contra Fratres Humiliatorum de Capite Pontis de Parma ob non solutam procurationem & etiam in Priorem & Fratres de Columbario Diœcesis Mutinensis an. 1277.

7. Instrumentum Aymerici Archiepiscopi Ravennat. de ejus absolutione propter non solutas debitas pecunias Ecclesiæ Apostolicæ ratione decimarum impositarum, an. 1331. tempore Joannis 22.

8. Excommunicatio Archiepiscopi contra Sicinianum Bononiensem quia intravit in Potestariam Cerviensem contra Capitulationem & contra omnes illos qui recipiunt Potestariam Castri-novi absque mandato Archiepiscopi, an. 1220.

Fasciculus inscriptus Archiepiscopi litera signatus LL.

Opizo Archiepiscopus Ravennæ Guidoni de

de Fenariis Cantori ejusdem Ravennat. Ecclesiæ pro inquisitione facienda contra Rectorem Ecclesiæ S. Laurentii de Pasterla ob non residentiam ad sacrum Ordinem Sacerdotii se promovendum an. 1302. octavo Bonifacii Octavi.

2. Aimericus Archiepiscopus Ravennat. Vicario suo Haldo de Cortona pro examinanda permutatione facienda duarum Ecclesiarum an. Domini 1333. tempore Joannis 22. an. XI.

3. Vicarius Archiepiscopi Ravennat. Nicolao Canonico S. Joannis Evangelistæ & Bartolino Ostiario Ecclesiæ Ravennat. ut dent possessionem Ecclesiæ S. Mariæ in Curte Matrona, cuidam Philippo.

Raynaldus Archiepiscopus Suffraganeis Ecclesiæ Ravennat. ut interesse velint consecrationi Episcopi Mutinensis per ipsum faciendæ. Datum Forolivii die 2. mens. Augusti an. 1311.

6. Ejusdem Vicarii literæ Artusino de Artusinis pro confirmatione eorum in vice-comitatu Archiepiscopi Ravennatensis, an. 1303.

7. Bonifacius Archiepiscopus vice-comiti suo Castaldioni, Massariis cæterisque suis Ravennatensis Ecclesiæ fidelibus, pro fodro Imperiali ad quod tenentur fideles D. Ravennatensis Ecclesiæ. Datum Argentæ Calendis Junii.

8. Petrauni Archiepiscopi literæ pro Philippn de Codagnellis Notario Archiepiscopatus. Datum Parmæ die 24. Junii.

Fasciculus inscriptus Provisiones variæ, signatus MM.

1. Provisio in rectorem Hospitalis Sancti Spiritus de Ravenna, an. 1320.

2. Constitutio Vicarii Generalis per Magnaldum Archiepiscopum.

3. Receptio Benedicti de Fauscis in Canonicum Ravennatensem vigore literarum Apostolicarum an. 2. Innocentii VI.

4. Instrumentum aggregationis Ecclesiæ Sanctæ Mariæ de Donanis Ravennæ Episcopo Comaclensi & successoribus in Episcopatu per Archiepiscopum Ravennatensem, salvo jure sui dominii, & cum recognitione annua unius libræ ceræ. Datum Ravennæ 1257. die ultima Aprilis.

5. Collatio Parrochialis Ecclesiæ sancti Eustachii de Ravenna in personam D. Damasi Romandelli de Imola per D. Jacobum præpositum canonice Portuensis, super hanc collationem indultum legitime habentem, an. 1323.

6. Provisio Rectoris sanctæ Agnetis de Ravenna 1286.

7. Provisio Canonicatus Ravennatensis Ecclesiæ per Joannem XXII. an. 1331.

8. Provisio Rectoris Ecclesiæ sancti Jodoci Cerviensis Diœcesis 1392.

9. Electio Rectoris in Ecclesia sancti Stephani Ravennatensis, an. 1200.

10. Electio Cruciferi in Ecclesia Ravennæ, an. 1276.

11. Provisio Rectoris in Ecclesia sancti Stephani de Ravenna, an 1312.

12. Collatio plebis Ecclesiæ sanctæ Mariæ de Portu majori 1291.

13. Electio Rectoris in Ecclesia sanctæ Mariæ de Ravenna 1328.

14. Collatio canonicatus & prebendæ plebis sancti Donnini de Monticulo Parmensis Diœcesis, an. 1336. per Episcopum Parmensem.

15. Collatio canonicatus plebis de Portu per Archiepiscopum Fortanerium, an. 1351.

16. Concessio Monasterii sancti Laurentii Monialibus sancti Andreæ per Henricum Archiepiscopum, an. Domini 1060.

17. Electio Rectoris sancti Petri in Curte, an 1306.

18. Instrumentum possessionis Ecclesiæ sanctæ Euphemiæ de Ravenna, an. 1317.

19. Commendatio Ecclesiæ sancti Blasii de Burgo Ravennæ nomine Abbatis Monasterii Sanctæ Mariæ foris portam Ravennæ, anno 1261.

20. Instrumentum electionis Episcopi Cesenæ per capitulum Cesenæ, an. 1317. tempore Clementis V.

21. Pro Capella sancti Nicolai in Ecclesia Archiepiscopali Ravennæ 1348.

22. Cedula Pii Papæ V. super privatione belli & collatione plebis * Quinti Ravennatensis Diœcesis, an. 1570.

23. Confirmatio Rectoris Ecclesiæ sancti Petri in Curte Ravennatensi per Archiepiscopum Ravennatensem, sive ejus nomine per ejus vicarium 1328.

24. Collatio plebis sancti Joannis de Bagno Regiensis Diœcesis facta per Archiepiscopum Ravennæ, ad quem ista collatio secundum statuta Lateranensis Concilii spectabat, & licet per longi temporis spatium numquam ad eum devenisset an. Domini * 1292. tempore Bonifacii VIII.

25. Processus electionis, & electio Rectoris sancti Michaëlis de Agello, an. 1334.

Fasciculus inscriptus Varia, signat us NN.

1. Jura & Consilia Ecclesiæ Neapolitanæ in favorem Cardinalis Sancti Angeli.

2. Confirmatio Prioratus Hospitalis sancti Joannis Evangelistæ in Ravenna per Neapolionem Cardinalem & legatum sedis Apostolicæ tempore Clementis V. Pontificatus sui an. 1. sub datum Faventiæ.

3. Archiepiscopus Tholosanus pro visitatione liminum Apostolorum per Procuratorem Petrocini Episcopi Torcellani, an. 1359. an. 7. Innocentii VI.

4. Instrumentum attestationis cujusdam de Inolis de Brittonorio.

5. Confessio solutionis cujusdam dotis, an. 1360.

6. Instrumentum Abbatis S. Vitalis pro fide ac satisfactione sui factoris benemerentis, an. 1473.

7. Electio Sindici Monasterii S. Zachariæ de Ravenna, an. 1345.

8. Confessio Abbatis S. Georgii Majoris de Venetiis de receptione octuaginta ducatorum aureorum nomine Episcopi Torcellani, ratione, &c. an. 1357.

9. Instrumentum præsentationis Ildebrandi Episcopi Aretini, Provinciæ Romandiolæ Rectoris, Priori ac Monachis Monasterii sancti Appollinaris in Classe pro differente vertente

inter Archiepiscopum Ravennatensem & dic- ■s Monachos, an. 1291.

10. Instrumentum Collationis Parrochialis Ecclesiæ sanctæ Mariæ de Pragnano Adriensis Diœcesis per Abbatem sanctæ Mariæ de Pompnsa, an. 1372.

11. Fides ordinationis ad Sacerdotium Fratris Jacobini Monachi sanctæ Mariæ de Pratalia Diœcesis Adriensis an. 1331.

12. Confessio de receptione quingentorum aureorum Florennrum pro completione servitii familiæ DD. Cardinalium sub datum Avinione an. Domini 1369. tempore Pontificatus Urbani VI. an. ejus 3°. a Petrocino Archiepiscopo Ravennatensi, quos debebat Collegio.

13. Exemplum cujusdam Instrumenti D. Corradi filii Taddei Comitis Montis Feltri & Urbani de compromisso facto in personam Archiepiscopi Ravennatensis cum D. Constantia Ravignana occasione promissionis sponsalitiorum contractorum & matrimonii contrahendi.

14. Instrumentum Procuræ D. Francisci de Sagalla Ravennæ, an. 1311.

15. Privilegium Tabellionatus Bonifacii Archiepiscopi Ravennæ concessum cuidam Clerico Placentino, an. 1288.

16. Philippus Abbas Monasterii Pomposiani Archiepiscopo Ravennæ de postulatione sua in Ecclesiam Belluensem & Feltrensem.

17. Archiepiscopus Auxitanus Camerarius D. Papæ Urbani V. Archiepiscopo Ravennatensi pro exactione pecuniarum, an. 1363.

18. Citatio Nicolutii Gionelli 1301.

19. Modus appellandi in casu perborrescentiæ coram honestis personis.

20. Commissio causæ Archiepiscopo Ravennatensi per Albericum & consules Polæ.

21. Apocha de libris D. Ubaldi Archiepiscopi restitutis.

22. Fidelitas Jacobi Carezani 1187.

23. Collatio Monasterii sancti Evangelistæ de Ravenna Ordinis sancti Benedicti, anno 1309.

24. Instrumentum mutui accepti de quadragiuta quatuor libris Bon. parvis Antonii Nicolai de Flornovillis de Ferraria, & de Margaritæ filiæ Fuscori de Menlonis de Casanovolo Forlivii, an. 1341.

25. Quædam pars Testamenti D. Agnesinæ pro Ecclesia sanctæ Mariæ in Cosmedin.

26. Reductio ad concordias controversiæ inter heredes Fortunati Archiepiscopi Ravennæ S. R. E. Card. & Cameram Apostolicam super spoliis.

27. Provisio Rectoris Ecclesiæ S. Mariæ de Putincalvoli jure Patronatus spectantis ad Abbatem & Monachos S. Stephani de Bononia.

28. Andreas Vendraminus Dux Venetiarum Jacobo de Medio Oratori suo apud Summum Pontificem.

29. Instrumentum solutionis debiti de Florentia, an. 1323.

30. Instrumentum solutionis quarumdam pecuniarum Episcopo Senensi Nuncio Sedis Apostolicæ per Archiepiscopum & Clerum Ravennatensem, an. 1374.

31. Transmissio cujusdam sententiæ ad Consules civitatis Nolæ.

32. Solutio cujusdam impositionis per Archiepiscopum & Clerum Ecclesiæ Ravennatensis.

33. Protestatio Communis Arimini & appellatio ad Summum Pontificem in causa inter ipsum Commune & Archiepiscopum Ravennatensem.

34. Ratificatio debiti Metensis, an. 1326.

35. Simon de Monticellis Opizoni Ecclesiæ Ravennat. Archiepiscopo de diversis juribus Ecclesiæ Ravennæ, quæ in dies amittuntur, quod faveat Maghinardo & Fratribus. Datum Faventiæ in festo S. Thomæ Apostoli.

36. Instrumentum receptionis quarumdam pecuniarum, an. 1324.

37. Tedesius de Flisco Bonifacio Archiepiscopo Ravennæ de quibusdam instrumentis societatis quorumdam mercatorum.

38. Quidam Quinternus rationum D. Bepincase in Pergameno.

39. Instrumentum refutationis cujusdam debiti nomine Archiepiscopi Ravennat. an. Domini 1230. tempore Gregorii Papæ.

40. Fidelitas Parrochi Ecclesiæ S. Mariæ de Ambralo, qui in temporalibus & spiritualibus investitus erat per Simeonem Archiepiscopum Ravennat. an. 1226. 8°. Martii.

41. Electio Rectoris Ecclesiæ S. Georgii Xoversano Cesenatensis Diœcesis, an. 1328.

42. Nonnulla acta in causa inter Ravennatensem & Cerviensem vertente super Jurisdictione.

43. Juramentum hominum Burgi S. Potiti de subsidio ac fidelitate inter eos servanda, anno 1204.

44. Instrumentum Joannis Guillelmi sex tornatas terreni in Diœcesi Ravennæ, anno 1392.

45. Visitatio Adriensis Ecclesiæ: est examen contra Episcopum Adriensem.

46. Responsio Sindici communis Ravennæ ad petitionem Datierii grasciæ ipsius civitatis.

47. Allegationes pro Hebræo Argentæ 1537.

48. Instrumentum petitionis pro reassumptione quorumdam instrumentorum per Jacobum Tutorem Jacobi & Villanæ unà cum concessione & adjudicatione judicis pro dicta reassumptione.

49. Instrumentum Confessionis Federici de Fanellis de usuris per eum pluries peractis, &c. & obligationis pro solutione illarum arbitrio Confessoris sui cum obligatione omnium bonorum. Datum Ravennæ, an. 1309.

50. Testamentum Natalis Marabisini civis Ravennæ, an. 1404.

51. Literæ citatoriæ Archiepiscopi Ravennatensis ad Petrum Curinum civem Faventinum pro parte Prioris & Superioris Conventus S. Perpetuæ Faventiæ, an. 1312.

52. Testamentum uxoris Taddei de Miscello in Monte Sorbo, an. 1263.

53. Pro reparatione Ecclesiæ S. Mariæ plebanatus S. Zachariæ, quæ minatur ruinam, literæ Archiepiscopi universis per eleemosynam.

54. Citatio delegati Sedis Apostolicæ contra Commune Bertinorii Favent. & etiam veniat ad eligendum solutum * in causa quam habent cum D. Archiepiscopo Ravennæ, an. 1258.

55. Instrumentum D. Thomasii Bonsioli de Guellolis, an. 1269.

56. Instrumentum consignationis 84. barilium vini pro Abbatia, seu Monasterio S. Mariæ in rotundo & S. Vitalis Ravennat. Ecclesiæ, an. 1506.

57. Fides Medici Faventini Archiepiscopo Ravennat. de statu Jacobi electi Ecclesiæ Galiacensis 1312.

58. Testamentum Florii 9. Bonifacii de Maderio, factum an. 1360. die 4ª. Augusti.

59. Quietatio facta a filiis Guidonis de Polenta ad favorem Guiducii de Severo, anno 1229.

60. Procurium in causa Rectoris S. Mariæ in Portu Ravenn. Diœcesis, an. 1311.

61. Assignatio Tutoris ejusdem de Maurotis Ravenn. an. 1328.

62. Instrumentum absolutionis factæ Castaldino de Valle-Pando 1299.

63. Confessio debiti causa mutui Ravennat. Diœcesis 1306.

64. Jura in causa debiti coram auditione ad civilia Raven. an. 1332.

65. Instrumentum depositi Raven. 1343.

66. Aliud instrumentum depositi Ravennat. 1339.

67. Ratificatio debiti Raven. 1220.

68. Jura in causa mutui Raven. 1302.

69. Confessio mutui Raven. 1263.

70. Confessio depositi Raven. 1267.

71. Representatio debiti Missis Judicis per Archiepiscopum Raven. 1220.

72. Instrumentum depositi Fischini de Benvenutis Raven. an. 1324.

73. Carta depositi cujusdam Benedicti 1339.

74. Instrumentum depositi Fuschi quondam Soraldini de Villa S. Petri Raven. Diœcesis 1329.

75. Instrumentum diversorum mandatorum factorum illis de Meldula & aliis ne discedant a Palatio Ravennatensi nisi solutis, &c. an. 1298. fer. nº. 2.

76. Quietatio cujusdam debiti Nicolai filii Joannis de Sarcolis de Raven. Francisco Picii de Cavallis, an. 1354.

77. Cedulæ Abbatis de Passarellis de Bononia Ordinis S. Augustini Abbati Sanctæ Mariæ in Cosmedin pro receptione in mutuum 37. ducatorum aureorum 1581.

78. Instrumentum dationis cujusdam tutoris, an. 1230. Raven.

79. Jura quorumdam de Monte Columbo 1231.

80. Instrumentum refutationis Rossæ de Bagnara, an. 1209.

81. Testamentum Jacobi a Burvis olim de Ferraria nunc Civis Raven an. 1369.

82. Testamentum Bartholomæi 9. Rilli de Ravenna 1325.

83. Confessio Archiepiscopi Raven. de pecunia mutuo accepta a suo familiari, an. 1230.

84. Quietatio D. Joannis Baptistæ Pontani, an. 1542.

85. Licentia data per Potestatem & Sindicum Ravennæ Procuratori nomine Communis inquirendi rationes Ansuini de eo quod dicebat se creditorem esse pro custodia Rassariæ, an. 1222.

86. *Si in evidentem*, pro Rectore Ecclesiæ S. Simeonis Raven. unà cum processu & examinatione testium an. 6. Pontificatus Pii 4.

87. Innovatio Monasterii Camaldulensis, an. 1398.

88. Pacta cum Monasterio Classensi.

89. Visitatio facta per Opizonem Archiepiscopum Ravennatensem D. Papæ, an. 1299. tempore Bonifacii VIII.

90. Inventarium Ecclesiæ S. Victoris de Ravenna, an. 1352.

91. Quoddam præceptum factum Cardinalibus & Cantoribus ab Archiepiscopo Ravennatensi, an. 1172.

92. Instrumentum incorporationis terrarum Casæmuratæ mensæ Archiepiscopali Raven. Romæ rogatum an. 1578. per Archiepiscopum Boncompagnum.

93. Donatio Plateæ Castri Arcionis quæ de piscibus Romæ solvitur pro DD. Ursinis Benedicto Pantio pro se suisque heredibus, an. 1537.

94. De Thesauro oblato ab Ecclesia Ravennatensi, an. 1220.

95. Renuntiatio decimarum Archiepiscopi Portus majoris Ravennatensis.

96. Supplicatio heredum D. Raynaldi de Monte Castillo super Molendino de juribus Ecclesiæ nuncupato, *Il Molino de Nypolo*, an. 1512.

97. Emptio duorum librorum per Archiepiscopum Ravennatensem 1219. florenorum novorum & ff. vetus precio 36. librarum Raven. 1219.

98. Consultatio Communis civitatis Ferrariæ ad favorem Archiepiscopi Raynaldi contra suos debitores in civitate Imolæ in territorio Lugi Bagna Cavalli, an. 1319.

99. Libellum Agathæ filiæ Petri Bengranelli in castro Montilliani, an. 1157.

100. Concessio Ecclesiæ S. Lucæ de Palatin Monasterio Ordinis Sancti Guillelmi per Archiepiscopum Ravennatensem, an. 1254.

101. Fides visitationis Camerarii Papæ de Abbate S. Cipriani de Morano Turcellanensis Diœcesis, an. 1331. sub Joan. XXII.

Fasciculus inscriptus varia, signatus RR.

1. Mandatum procuræ Archiepiscopi Ravennatensis ad præsentandas literas Benedicti XII. Thesaurario sedis Apostolicæ pro informatione valoris redditutum & proventuum quos mensa Archiepiscopalis habere dignoscitur, tam in præsenti, quam ab antiquo cum communi informationum contra eos qui dicta bona detinent, vel abstraxerint, amoverint, vel quomodolibet de his aliquid sciverint. Datum Avinione an. 1335. Pontificatus sui 1º.

2. Concessio ad Lucellum in Lausamacco per Archiepiscopum Anselmum qui se etiam Exarchum Ecclesiæ Ravennatensis nominat, an. 1557.

3. Sententia Raynaldi Archiepiscopi Ravennatensis super Cantoria ejusdem Ecclesiæ de anno 1311. die 17. Septembris.

4. Instrumentum permutationis nonnullorum bonorum Rectoris Ecclesiæ S. Petri de Casali Banongulli Parmensis Diœcesis de an. 1328. die 4. Martii.

5. Pro Lugo super receptione cujusdam Vassalli sub anno 1232.

6. Instrumentum cujusdam procuræ Andreæ Mulloli de an. 1341. die 17. Junii.

7. Instrumentum concessionis quarumdam terrarum in curia Montis Cucurelli in Emphiteusim per Abbatem Sanctæ Mariæ in Cosmedin Ravennatensem sub annua pensione unius denarii, de an. 1230. die 9. Martii.

8. Sententia per Archiepiscopum Ravennatensem de Decima in Corandoli solvenda Ecclesiæ Ravennatensi de omnibus fructibus & terræ & lignorum, de an. 1461. indictione X. die 26. Novembris per Nicolaum de Salle civem Ferrariæ vigore investituræ terrarum in Corandoli sibi ab Archiepiscopo facta.

9. Investitura mediæ tornaturæ vineæ in plebanatu S. Christophori in Curte Labiciati in fundo plagi & mediæ tornaturæ terræ in plano Antichoni eodem loco & unius terræ in castro Catholicæ, de anno 1293. die 20. Martii.

10. Investitura unius tornaturæ terræ in fundo Bucchiani plebis S. Martini in Rubicone per Archiepiscopum Ravennatensem, de an. 1212.

11. Investitura unius Tornaturæ terræ per Archiepiscopum Ravennatensem in Parrochia S. Pancratii in fundo Galbani sub an. 1223.

12. Instrumentum emptionis cujusdam tenimenti in loco Sanctæ Mariæ in Porto per Archiepiscopum Ravennatensem, an. 1211.

13. Locatio unius terreni cum ædificio sito in suburbio Ravennæ in regione S. Stephani a quodam Richardino sub anno 1197. die 5. Martii.

14. Solutio pensionis unius libræ ceræ Archiepiscopo Ravennatensi per Massium de Zenariis pro terris sitis in villa Russi Comitatus Ravennæ & plebis Sellatæ, de an. 1312. die 18. Decembris.

15. Locatio Vallis Marmote ad triennium per Archiepiscopum Ravennatensem sub an. 1245. die 5. Januarii.

16. Ratificatio facta per Sindicum Communis Medulæ eorum omnium quæ continentur in pactis inter ipsum Sindicum & commune Forilivii, an. 1258. die 11. Julii.

17. Concessio in Empheteusim unius petii terræ in fundo Bastardi per Archiepiscopum Ravennatensem sub anno 1263. die 6. Februarii.

18. Concessio octo petiarum terræ per Archiepiscopum Ravennatensem, sub anno 1296.

19. Constitutio termini ab Archiepiscopo Magdeburgensi Imperii legato comiti a Goncilio de castro Montis Boccarii ad comparendum, an. 1231.

20. Electio Sindici missi ad Calixtum Papam tertium per commune civitatis Ravennæ pro confirmanda concordia inter Clericos & Laïcos Ravennæ, sub an. 1456. die 20. Junii.

21. Mandatum ad lites factum per Cletum Ecclesiæ Ravennatensis in personam Raynaldi Pinzotti & in specie super lite quam habent cum Domino Malatesta de Vernuculo sive Ariminii, sub an. 1270. die 9. Novembris.

22. Concessio in Emphiteusim duarum petiarum terræ in plebe S. Metorii in castro Lucenlati per Archiepiscopum Ravennatensem sub annua pensione Girardo & Joanni de Ranutio concessa, sub anno 1223. die 4. Januarii.

23. Venditio facta Gualterio Archiepiscopo Ravennatensi de quibusdam mansionibus & salinis, sub an. 1204. die 5. Martii.

24. Summa quorumdam denariorum quæ pervenit ex variis expositionibus, bannis & condemnationibus occasione communis Ravennatensis ad Massarium ipsius communis, de an. 1206.

25. Venditio unius petiæ terræ sitæ in fundo Catholicæ per D. Malatestam de Vernuculo D. Bonifacio Archiepiscopo Ravennatensi, sub an. 1286. die 26. Julii.

26. Investitura unius petiæ & mediæ terræ in plebanatu S. Christophori in castro Galliciarum in fundo Plani antici cum media tornatura terræ tuncatæ in fundo Vallis Porcillæ, an. 1293. die 22. Martii.

27. Instrumentum depositi de Cattignola an. 1343.

28. Innovatio unius petiæ vineæ sitæ in Comitatu Arimini in curte Giniani per Archiepiscopum Ravennatensem, sub an. 1345. die 21. Maii.

29. Instrumentum comparitionis D. Petri de Papilio petentis Apostolos occasione sententiæ contra ipsum latæ per Vicarium Episcopi Parmensis, sub an. 1319. die 4. Decembris.

30. Investitura unius petiæ terræ in fundo Silbellæ Diœcesis Pisaurensis in Plebanatu S. Christophori castri medii per Archiepiscopum Ravennatensem, an. 1317. die 4. Junii.

31. Instrumentum locationis cum pensione unius domus D. * Grudicii Rodulphi de Guercis de Bononia.

32. Instrumentum continens attestationem quamdam de morte Joannis de Ardennibus factum per quosdam Clericos in Ecclesia Sanctæ Mariæ Magdalenæ Bononiensis Diœcesis, an. 1551. die 2. Augusti.

33. Instrumentum quo Gerardus Archiepiscopus Ravennatensis investit Joannem de Tanoredo de Bailia Ecclesiæ Ravennatensis & de juramento ipsius, an. 1173. die 4. Maii. Indictione 17. Raven.

34. Locatio unius petiæ terræ in loco qui dicitur Solana juxta burgum castri de Jurano usque ad XXIX. aureos sub annua pensione unius pulli, necnon concessio ad laborandum 8. Tornaturas terræ de campo qui dicitur Fracta ad medietatem per Archiepiscopum Ravennatensem Gerardum, an. 1182. die 15. Junii.

35. Concessio unius casalis positi in Portu majori in contrada Argeris ad primum Pasqua letto de Guallianis per Raynaldum Archiepiscopum Ravennatensem sub annua solutione nomine collectæ decem bagatinorum, sub an. 1317. die 23. Martii.... D. Archiepiscopo Ravennatensi in porta.

36. Instrumentum quo per Federicum Ravennat. Ecclesiæ Archiepiscopo constituit * :* ncutatot Severus quid super hoc * quam habet cum Comitibus Mudillianæ coram Archiepiscopo Magdeburgensi Commissario Romaniæ, an. 1232. 7. id. Aprilis.

37.

37. Renuntiatio unius petiæ terræ sitæ in curia Castri Columbi & in fundo plani Fuscolini per Aymericum de Castro Lucii Ecclesiæ Ravennatensis electum sub annua pensione unius denarii Gualterutio de Monte Columbo sub anno 1323. Indictione 6. die 14. Augusti tempote Joannis XXII.

38. Literæ chori Ecclesiæ Ravennatensis quibus sede vacante constituit vicarios generales spitirualibus Ecclesiæ Ravennatensis DD. Michaëlem Atchidiaconum & Joannem Andream Præpositum ejusdem Ecclesiæ, sub datum Ravennæ 1295. die 3. exeunte Decembri indictione octava.

39. Instrumentum possessionis adeptæ de rectoria Ecclesiæ S. Basilii de Burgo Ravennæ per Leonardum Monachum Sanctæ Mariæ fotis portam Faventinam, confirmatum in Rectorem per Bonifacium Archiepiscopum sub an. 1291. die 26. Novembris indictione quarta.

40. Concessio in Emphyteusim de quarta parte Castri Montis Ligurucis facta D. Acatdo de Ceula & filiis ac nepotibus per Abbatem Sanctæ Mariæ sub annua pensione sex denariorum. Ravennæ, an. 1229. die 5. Nov.

41. Alia concessio cujusdam petii terræ cum porticu in Platea S Victoris de Ravenna per Guillelmum ejusdem Ecclesiæ Atchiepiscopum sub annua pensione duorum denariorum cuidam Anastasio, an. 1198. die 4. Nov. Raven.

42. Mandatum Vicarii Archiepiscopi Ravennæ, Catbolicæ factum Rodulpho de Pizzolis & aliis quibusdam ne laborent nec laborare faciant in possessione sita in Diœcesi Pensauriensi in Castto Ligabicii, in loco qui dicitur Sanctus Vitalis sine expressa licentia Archiepiscopi Ravennatensis. Actum sub anno 1311. indictione 9. die 4. instante mense Oct.

43. Concessio septem ordinum vinearum & 34. petiarum terræ in massa de Romalugo in loco qui dicitut Longiga Bugigerum, cuidam Boninvento pro se suisque heredibus per Andream Archiptesbyterum Plebis Sanctæ Mariæ in Portu cum annua pensione modii Imperialis solvendi Ecclesiæ ejusdem Plebis, actum an. 1226. die 14. exeunte Augusto.

44. Instrumentum Procuræ Philippi Archiepiscopi Ravennæ, Comitis Batuntini, ad recipiendas omnes & singulas scripruras Ecclesiæ Ravennatensis ab berede Bararduccæ de Cruce olim Vice-comitis Atchiepiscopi, sub anuo 1261. die 3. ineunte Aprile Ravennæ.

45. Concessio in Empheteusim de una petia tetræ sita in Curte Ligabite plebatu S. Christopbori Pensauriensis Diœcesis in fundo Plani Domino Luchesio de Ripa Messana per Aynerium Archiepiscopum Ravennatensem sub annua pensione unius denarii. Actum sub an. 1331. die 18. Maii Catholicæ.

46. Alia concessio unius petiæ terræ positæ in territotio Ravennæ in Plebe S. Castiani in fundo Longo, Nicolao & Alberto Ponarii frattibus, per Philippum Archiepiscopum Ravennatensem sub annua pensione unius unciæ ceræ. Actum sub an. 1261. die X. ineunte Martio.

47. Alia concessio tertiæ partis unius Massariæ plebis S. Pancratii cum omnibus terris vineis.... de Andrea pro se & suis filiis per Girardum Ecclesiæ Ravennatensis Archiepiscopum sub tesponsione tertiariæ. Actum an. 1182. die ultima Julii Ravennæ.

48. Alia concessio unius borti siti circa duas tabulas in tetra Catholicæ, Pretolo de Ligabutiis pro annua pensione unius denarii Ecclesiæ Ravennatensi subjecti. Actum an. 1348. die 29. Aprilis in Terra castri.

49. Alia concessio sex tornaturarum terræ positæ in Diœcesi Pensautiensi plebatus S. Christophori in Curte Ligabutii in fundo plani, Homobono de Ligabritiis pro se, fratre ac filiis & nepotibus, &c. per Cameratium Archiepiscopi Bonifacii sub annua pensione unius denarii Ravennæ. Actum an. 1293. indictione 6. die 21. Martii.

50. Alia concessio unius petiæ terræ sitæ in Curte de Montigliano in plebe S. Petri in Compudo Joanni de Patre Piccolo per Gualtetium Archiepiscopum Ravennatensem sub annua solutione trium stavorum grani cum prestatione fodri albergare, &c. an. 1141. die 2. Junii.

51. Alia concessio unius petiæ terræ sitæ in curia Matalani & fundo plani Ventonelle de Montano pro se ac filiis per Vice-comitem Obizonem Atchiepiscopum Ravennatensem sub annua pensione, an. 1305. die 18. Maii tempore Bonifacii Papæ VIII. indictione 1ª.

52. Alia concessio mediæ tornaturæ terræ sitæ in Diœcesi Pensautiensi plebatus Sancti Christophori in Curte Ligabutii in fundo Proxinede sub annua pensione, unius denarii per Camerarium Bonifacii Atchiepiscopi, anuo 1293. die 22. Martii.

53. Alia concessio sex tornaturarum terræ sitæ in territorio Ravennatensi & plebe S. Cassiani Peppode Laprentula pro se ac filiis, &c. sub pensione annua duorum denariorum per Simeonem ejusdem Ecclesiæ Archiepiscopum, an. 1223. die 12. ineunte mense Maii.

54. Alia concessio unius petiæ terræ sitæ in Diœcesi Ariminensi plebe S. Petri in Compitto Mazolo de Conlano per Vice-comitem Obizonis Archiepiscopi Ravennatensis sub annua pensione unius barili vini & duorum denariorum, anno 1298. die 6. Octobris.

55. Alia concessio cujusdam domus sitæ in loco qui dicitur Fassan Diœcesis Foropopuliensis plebati Sancti.... & omnibus vineis, tertis & aliis omnibus pettinentiis ejusdem domus cum oratorio de Cassano priorissæ Conventus in loco * Prosusi per Vice-comitem Aynerium Archiepiscopum Ravennatensem sub obedientia præstanda eis Archiepiscopo 1300. die 16. Novembris.

56. Alia concessio unius periæ terræ vineatæ in Diœcesi Pensauriensi in Plebatu S. Christophori in Lutca Ligabritiæ & Fundo antiquo Joanni de Ligabritiis pto se, uxore sua ac filiis per Officialem Raynaldi Archiepiscopi Ravennatensis sub annua pensione, anno 1347. die 20. Febt. in Castro Ligabritii.

57. Alia concessio unius petiæ tenæ sitæ in fundo Ciniscoli territorii Cesenæ plebis S. Martini sub pensione annua unius Veronensis. Actum anno 1226. die 9. Aptilis.

58. Alia concessio unius domus sitæ in Castro Cattolicæ cuidam Bartholomæo de Cattolica pro se ac suis filiis per Bacolum Archiepiscopi Bonifacii sub annua præstatione unius denarii Veronensis. Actum an. 1281. indictione 9. die ultima Augusti.

59. Alia concessio unius petii Prati siti in curia Garmarolæ plebatu S. Petri in Macula in fundo Vilde de Sampedo de Garnacola per Vice-comitem Arimini Archiepiscopi Ravennatensis sub annua præstatione duorum denariorum. Actum an. 1320. die 28. Januarii.

60. Alia concessio quinque petiarum terræ sitæ in territorio Cesenæ in plebe Sanctæ Mariæ Montis Sucadii in Curte Castri Riversani Lensolo Berardi pro se & filiis sub annua pensione trium denariorum Pavens. per Simeonem Archiepiscopum ejusdem Ecclesiæ. Actum, an. 1221. die 1. Maii.

61. Alia concessio unius petiæ terræ sitæ in fundo ripæ Pici plebatus portus Majoris Diœcesis Ravennatensis Juliano Spinello de Abbrucis per procuratorem Raynaldi Archiepiscopi Ravennatensis sub præstatione annua nomine Terratia septimæ partis omnium fructuum. Actum an. 1318. in Castro D. Archiepiscopi in Torto die 15. Maii.

62. Alia concessio cujusdam Casamenti cum domo de lupis positi in portu majori in Contrada Madronum Nicolao Cossetæ per procuratorem Archiepiscopi Aymerici sub pensione annua sex solidorum Ferrariæ solvend. Actum an. 1326. die 22. Februarii.

63. Alia concessio unius petiæ terræ sitæ in Diœcesi Cesenensi in plebatu Montis Regalis in pendiciis Montis Riversani Joanni Guiduccio de Monte Riversano per procuratorem Archiepiscopi Aymerici sub annua pensione unius denarii Ravennæ. Actum anno 1331. indict. 14. die 14. Martii.

64. Literæ Chori Episcopi Ravennat. quibus singulis suis fidelibus innotescit quatenus vacante jam Ecclesia Ravennatense ob mortem Guidonis Archiepiscopi constituit Raynerium Cardinalem & Hieremiam Cantorem Vicecomites & Vicarios in Castris cæterisque locis Comitatuum Cesenæ, Arimini & Pensauriensem, & maxime in Castro Riversano cum plena & libera potestate. Datum Ravennæ die 12. Octobris 1333.

65. Præsentatio literarum delegationis D. Guillelmi Debosis Præpositi Parmensis super causa appellationis, &c. an. 1336. die 1. Julii tempore Benedicti Papæ 12.

66. Literæ in Lagura 1332.

67. Quinternus contractuum Vicarii Bononiensis 1290.

68. Possessio pro Ecclesia Raven. domorum in Gaisa Gazi juxta partem Abecolli 1322.

69. Protestatio Sindici Archiepiscopi & Abbatis de Castro de Pritiis coram delegato 1234.

70. Instrumentum Congregationis quorumdam de Guiliarinis de Lugo super electione novi Presbyteri in Ecclesia S. Blasii ejusdem loci 1330.

71. Jura pro Guodo de Castro Galdiolæ 1207.

72. Genealogiæ quædam super variis bonis devolutis.

Fasciculus inscriptus, varia in papyro, signatus OO.

1. Allegationes ad ostendendum Jus quod habet Archiepiscopus Ravennat. super Monasterio Classensi Congregationis Camaldulensium.

2. Jura Castri Glattoli, an. 1466.

Item ibidem copia Informationis pro castro Glattoli quod una cum medietate Vallis Podii & possessione de Altendulo spectat ad Ecclesiam Ravennatensem ex privilegiis Imperatorum & summorum Pontificum, quæ ibi connumerantur, ex donatione & etiam ex pluribus investituris.

Item ibidem fides pro Valle Marmote.

3. Confirmatio Leonis X. in favorem filiorum Xilii & filiorum quondam Aldomandini Tarabini de Turchis Ferrariensis de locatione per Archiepiscopum Ravennatensem de Villis Grimuli, Cristini Corte & Casaleæ Adriensis Diœcesis an. 1516.

Item ibidem copia quorumdam Instrumentorum productorum super eodem.

4. Receptio censuum ab illis de Casalibus pro bonis Mulinellæ 1499.

Item commissio causæ contra heredes D. Joannis Herculis Rovanellæ pro bonis Mulinellæ 1520.

5. Allegationes quædam super puncto vertente si duo emphiteutæ contendant de re emphiteutica quam habent a plebato Ecclesiæ; an Judex ordinarius in cujus territorio bona sunt sita, erit judex competens; an Prælatus ipse Dominus directus qui investivit. Sunt C. S. 10.

6. Memoriæ bonorum devolutorum quæ fuerunt contenta in personis Laicis Francisci Sacrati, & nunc transeunt in lineam Risatdorum.

Item ibidem alia quædam memorialia super portu, & Ferrariæ super diversis bonis & investituris.

7. Notula quædam excepta ex processu Faventino seu Ravennat. Castrorum Russi, Arioli & Silvæ Calideranæ super quibusdam Tornaturis, investituris.

Item ibidem supplicatio modiorum mille & quingentorum in Diœcesi Ravennat. per Petrum Sperand. Procuratorem Archiepiscopi ut det brachium sæculare pro capienda possessione omnium modiorum devolutorum ob non servata pacta.

8. Instrumentum locationis Racciolæ sub an. 1545.

9. Instrumenta Investiturarum pro Cardinale Archiepiscopo Ravennat. terræ Castri Casemuratæ.

Item ibidem copia possessionum in Castro Casemuratæ, an. 1550.

Item ibidem Literæ Joannis Baptistæ Maggri ad Auditorem illustrissimi Cardinalis S. Angeli super dictis duabus scripturis & sequentibus quas ei transmittit Ravennæ die primo Julii 1550.

Item Allegationes Molendinorum & vivearum pro causa Villæ muratæ.

Item informationes extraordinariorum.

Item Curiali Officio Ravennat. Ecclesiæ.

Item ibidem impensæ quæ fieri deberent in domiciliis variis Ecclesiæ Ravennat. in Castro Casemuratæ.

Item aliæ Literæ Maggri instructio super Casamurata.

Item quædam Cassula de rebus Casæmuratæ.

10. Mandatum Cardinalis Pisani ad exigendum occasione pensionis summam quingentorum ducatorum auri super fructibus

mensæ Episcopalis Ecclesiæ Cremonensi a Procuratore Cardinalis Ravennæ, an. 1533.

11. Investitura Tornaturarum 433. in territorio Ravennat. in Plebatu S. Zacchariæ Nicolao Mauraceno Cerviensi, an. 1507.

12. Literæ Reginæ Franciæ die 15. Aprilis 1546. super permutatione possessionis Archiepiscopi Ravennat. existentis in * Cansandali.

Item Cardinalis Ravennat. litera respondens super dicta permutatione, adducens difficultates & impedimenta ob quæ fieri nequit. Florentiæ die 26. Aprilis 1546.

Item Litera ejusdem ad Mariottum Potestatem Castri Motsoti super variis causis de quibus in officio suæ potentiæ, &c. Datum Florentiæ primo die Septembris an. 1549.

Item Notula de investituris quibusdam inter alias Consandoli.

Item memotiale quorumdam agendorum per Archiepiscopum.

13. Decretum congregationis DD. Cardinalium Concilii Tridentini in causa B.B. Presbyterorum Canonicorum Ravennat. super celebratione anniversariorum, an. 1588.

14. Literæ communis Ravennat. ad Cardinalem Archiepiscopum Ravennatensem super quibusdam gravaminibus illatis contra bona Archiepiscopi. Datum Ravennæ 20. Augusti 1533.

15. Literæ Episcopi Cassensis Suffraganei Archiepiscopi Ravennat. ad Joannem de Liganum Provincialem Ordinis S. Dominici contra Vicarium Archiepiscopi Ravennat. qui exercere suam jurisdictionem vult in Fratres Ordinis. Datum Ravennæ die 13. Novembris 1525. Quædam literæ ad Cardinalem Archiepiscopum Ravennatensem super variis rebus spectantibus ad jurisdictionem Ecclesiæ Ravennat. Datum die 21. Oct. 1528.

16. Capitula communitatis & hominum Castri Montis veteris quæ petuut a Domino Vicecomite de terris Ecclesiæ Ravennat. an. 1565.

Informatio Ecclesiæ S. Clementis super Abbatia S. Dominici devoluta Diœcesi Cesenæ, an. 1550.

Item alia quædam de bonis devolutis in territorio Cesenatensi & aliis locis Ravennat. Ecclesiæ, an. 1549.

Item bannum super bonis Archiepiscopatus quæ a diversis occupata detinentur.

17. Jura quædam Monialium Monasterii S. Patriciæ de Neapoli. Sunt quædam sententiæ super quibusdam ædificiis & stillicidiis.

18. Relatio in favorem D. Bartholinæ de Mutinis pro investitura, an. 1550.

Item ibidem copia Mandatorum Illustrissimi S. Angeli in persona D. Alexii de Mantolis 1550.

Item Libellus contra illos de Claucis qui retineot aquas Moleodini.

Item inventarium quarumdam scripturarum quæ insunt in facculi quadam ad custodiam bonorum illustrissimi Cardinalis 1552.

Item Inventarium aliarum scripturarum & instrumentorum, consignatorum Sixto Truchello Tarvisino.

Item Inventarium Jurium Ecclesiæ Ravennat. habitorum a R. P. Roverolla protonotario.

19. Negotii diversi con diverse scritture di Mons. Illustrissimo S. Angelo sopra il suo Vescovato de Napoli insieme con la riforma &c.... de suo Monasterio delle Monache de S. Marcellino di quella Cita con la visita di un Monasterio.

20. Diversi conti & inventarii de beni famiiari spettanti al Cardinale di Ravenna.

21. Copia investituræ D. Mattheo de Casellis anni 1528. modiorum 1500. terræ Vallonæ in Casa Luatæ.

Item copia Instrumentorum venditionis in Golditene de toroaturis terræ 240. sub vocabulo la Casa Livatica territorii Ravennæ, an. 1545.

Item copia mandati Golditorii ad respondendum.

Item Copia di che si rogo dell'Investitura delle Castelle.

Item Litera di Giov. Paulo Casella sopra la sua Investitura.

Item Mandatum Cardinalis ad agendum contra illos de Casellis 1546.

Item Notula pro la Consalvatice contra Casellos & alios 1547.

Item Mandatum Cardinalis ad agendum contra illos de Casellis & Goldisonem 1546.

Item Commissio appellationis in causa Casellorum & Golduorii.

Item Goldiceus respondet positionibus.

Item Copia Investituræ D. Matthei Caselli della Casalvatica 1528.

Item Copia dell instrumento della vendita fatta a Golditore di Tornaturæ 240. detta la Consalvaticha del territorio di Ravenna 1545.

Citatio contra supradictos.

Item duæ Literæ super eisdem rebus.

Item Notula earumdem scripturarum.

Libet Castaldiorum Foropompiliensis Diœcesis & de Roversauo.

Fasciculus inscriptus varia, signatus AAA.

1. Sententia arbitralis quæ nullam unionem declarat Ecclesiæ S. Zachariæ Mensæ Archiepiscopalis Ravennat.

2. Jura pro illustrissimo S. Angeli in Saneta Ecclesia Ravennat.

3. Decretum relaxationis bonorum emphitheoticorum olim D. Hieronymi Rasponi confiscatorum Ecclesiæ Ravennat. de an. 1577. die prima Aprilis.

4. Constitutiones Capituli Ecclesiæ Ravennatensis.

5. Dubium in causa Magistri Cornelii de Rondinellis.

6. Sententia Gabellariorum Britonorii in favorem D. Honelli familiaris Archiepiscopi Ravennatensis.

7. Scripturæ & sententiæ inter Vicarium Ravennæ & Canonicos.

8. Constitutiones Capituli DD. Canonicorum & Cantorum S. Ravennat. Ecclesiæ.

9. Introitus, anno 1542.

10. Commissio causæ criminalis contra Comitem Theodorum sine præjudicio jurium Ecclesiæ Ravennæ.

11. Commissio causæ & articuli pro Episcopo Bononiensi contra Comitem Joannem Roverellam de Mulinellis.

53. Commiſſio cauſæ pro juribus Caballi contra Archiepiſcopum Roverellam.

54. Inſtructiones pro valle & territorio Talennni in Ripa fili.

55. Notula variorum proceſſuum & ſententiarum expeditarum ad favorem Eccleſiæ Ravennatenſis.

56. Exemplum inſtrumenti continentis ſolutionem cenſus factam per commune Caſtri Arioli Faventinæ Diœceſis Archiepiſcopo Ravennæ, an. 1461.

57. Copia inſtrumenti redditaum Archiepiſcopatus Neapolitani, an. 1547.

58. Item copia exactorum ex inveſtituris per Vicarium Tadorani pro illuſtriſſimo Cardinale S. Angeli, an. 1550.

59. Copia quorumdam inſtrumentorum venditionis per Borinum Bonifacii ejuſque filium de variis petiis terræ, an. 1316.

60. Copia collationis per R. D. Abbatiſſam ſanctæ Juliæ Brixiæ de Eccleſia S. Petri Del.... CremonenſisDiœceſis in D.Presbyterum Franciſcum de Platina de an. 1481.

61. *Si in evidentem*, unà cum proceſſu teſtium examinatorum ad inſtantiam Boni Jeſus de Ravenna, an. 1567.

62. Beni devoluti in Caſamurata di quelli de Pini de Nomais.

63. Facultas conceſſa Archiepiſcopo Ravennatenſi conferendi canonicatus Vellenſes obtinentibus * bouea eurata in Civitate.

64. Notula de beni ſu quel di Ravenna e Ceſena.

65. Copia inſtrumenti quo Auguſtinus de Papiis de Arimino recognoſcitur ab Eccleſia Ravennatenſi pro ſe cum nominatione plura bona poſſidere exiſteotia in Comitatu Arimini.

66. Copia interrogatoriorum factorum ſuper Lippomanum Epiſcopum Bergomenſem in viſitatione Eccleſiæ Parrochialis de Rumano, ſuper eonfinibus ipſius Parrochiæ 1536.

67. Copia capitulorum inter Cardinalem Ravennatenſem, & Trivultium Abbatem de Cornu ſuper permutatiooe Epiſcopatus Cremonenſis.

68. Copia inſtrumenti venditionis factæ per Joannem de Nicolinis de Argeotea quarumdam petiarum terræ ſitarum in territorio Caballi, an. 1428.

69. Proteſtatio facta per Vicarium Archiepiſcopi Ravennatenſis coram Apoſtolieo commiſſario de pluribus bonis in empheteuſim conceſſis.

70. Copia confirmationis & deputationis ſacriſtanarum per ſuffraganeum, an. 1554.

71. Notula exeerpta ex Diacetto veteri de bonis Eccleſiæ Ravennatenſis pro Caſtro Galuli.

72. Deputatio Vincentii de Nobilibus per Ducem Venetiarum io officio fortificationum, an. 1528.

73. Factum pro Communi * Ugone ſuper Villa Morgone & Marmotta.

74. Denunciatio excommunicationis contra quoſdam de Capella Ravennæ de anno 1346.

75. Conſilium quoddam ſuper cauſa matrimonii vertente eoram Epiſcopo Clugei inter quamdam Flordebellam de Urſis & Chriſtophorum Faſſium.

76. Copia Bullæ Bonifacii Papæ, quæ conceſſit Alberto Marchioni Eſtenſi Vicario Eccleſiæ in forma & conceſſione ejuſdem, facultatem retinendi bona alias devoluta ad varias Eccleſiarum Cathedrales, ſub datum Romæ Id. Febr. Pontificatus anno ſeptimo.

77. Copia Bullæ conſtitutionis Eugenii IV. ſuper officio Pœnitentiariæ. Datum Ferrariæ an. 1438. Id. Octob. Pontificatus ſui ao. 8°.

78. Breve Leonis; confirmat donationem factam per Comites de Calcagninis Ludovico Rageno quorumcumque booorum exiſtentium in territorio Ravennæ.

79. Inſtrumentum affictus Archiepiſcopatus Ravennæ factum Franciſco de Gualdo.

80. Approbatio prorogationis affictus pro D. Antonio Beruecio affictuario Archiepiſcopatus Ravennæ & Abbatiæ S. Bartholomæi.

81. Summarium proceſſus intentati homicidii cootra Comitem Alexandrum Mangrolum Comitem Theoderani de directo Dominio Archiepiſcopatus Ravennatenſis.

82. Liber in quo continentur varia inſtrumenta poſſeſſionum terrarum & caſtrorum adeptarum per Eccleſiam Ravennatenſem & Vicecomitatum.

83. Liber in quo cootinetur inventarium pro caſtris Eccleſiæ Ravennæ.

84. Libro dell' origine e privilegii della campagnia della Croce con altre ſcritture ſpectanti a quella.

85. Repertorium quarumdam Bullarum archivii Ravennatenſis.

86. Inventarium ſcripturarum archivii Ravennatenſis Eccleſiæ.

1. *Faſciculus variorum brevium n°. 15. ubi continentur varia indulgentia conceſſa Eccleſiæ & Diœceſi Ravennatenſi.*

2. Faſciculus variarum literarum.

3. Faſciculus variorum computorum.

4. Faſciculus diverſarum ſcripturarum in pergameno laceratarum & parvi momenti.

5. Faſciculus variarum ſcripturarum in papyro parvi momenti, &c.

6. Faſciculus ioſcriptus, acta varia. In hoc faſciculo continentur varia inſtrumenta diverſarum appellationum, videlicet Regii, Ceſenæ, Parmæ, Cerviæ, necnon diverſarum ſententiarum, n°. 50.

7. Item alter faſciculus continens etiam varia inſtrumenta diverſarum appellationum 33. Booniæ, Forilivii, Imolæ, Faventiæ & diverſorum aliorum actuum in curia Ravennatenſi, n°. 32.

8. Item alter Faſciculus, ſcilicet actorum.

Faſciculus ſcripturarum inſcriptus procurationum, ſignatus VV.

1. Maodatum procuræ Azolini de Bertolotis ſuper cauſa matrimonii & appellaoonis proſequentis a ſententia contra eum lata, an. 1296.

2. Procuratorium Nicolutii de Lavella Notarii Ravennatenſis in perſonam Guidonis Ranaldi ad omnes lites civiles & criminales, an. 1313.

3. Procuratorium factumFlorentiæ per Sindicum Archiepiſcopi Ravennatenſis Fortanerii ſuper appellatione a ſententia lata per legatum Romandiolæ, qui plus ſolito in pro-

curationibus gravabat Clerum Ravennatensem, an. 1350.

4. Procuratorium Pauli de Campelle Canonici S. Angeli de Urbe & Episcopi Bononiensis Vicarii, super causa Vicariatus officii contra Petrum Bonavii de Bonavia, anno 1342.

5. Mandatum cum potestate eligendi per Godofredum Bixolum Canonicatu Parmensi tunc vacante, cujus collatio ad capitulum Parmense spectabat, anno 1336.

6. Procuratorium Petri Abbatis & Monachorum S. Joannis Evangelistæ contra Simonem de Bretannis de Ravenna, an. 1349.

7. Procuratorium Nicolutii Tuncæ de Ravigliano Calbrelensis districtus contra Archiepiscopum plebis S. Martini de Lavello generali, an. 1312. Foropompiliensi.

8. Procuratorium Communis Lugensis ad parendum ordinationi D. Archiepiscopi Ravennatensis super causa cujusdam farinæ & damnis datis fidelibus Archiepiscopi de terra S.Politi, necnon ad defendendum ipsum Commune super alia lite cum hominibus de Cotignola, vertente coram comite Rovello, an. 1282.

9. Instrumentum procuræ in causa pupillari Parmensis, an. 1320.

10. Procuratorium Matthei Vicarii Episcopi Parmensis in personam Abbatis Sanctæ Mariæ in Cosmedin de Ravenna, an. 1351.

11. Raynaldi Archiepiscopi Cleri procuratio in personam Alberti Castaldi de Mediolano ad omnia exercenda ultra Padum existentia, &c. an. 1304.

12. Benedicti de Gennariis de Ravenna procuratio ad agendum contra Archiepiscopum, seu permutandum Canonicatum, anno 1357.

13. Jacobi Abbatis S. Stephani Bononiensis & Bartholomæi de Musciano Monasteriorum simul unitorum promissio & juramentum factum ad favorem Deodati Abbatis Sanctæ Mariæ in Cosmedin Ravennæ de restituendo duos libros & decem florenos apud ipsos depositatos: libri hi erant decretum cum apparatu Joannis, & speculi Gulielmi Durantis, &c. an. 1334.

14. Procuratorium Joannis 9.* Centis de Lignano ad exigendum censum quinquaginta ducatorum a Nicolao & Alberto fratribus, & Opizone Marchionibus Estensibus de territorio decurso in causa & causis, &c. ratione affictus territulæ Raparui & Linare * spelarum quæ causa vulgariter nuncupatur, posita super pago in territorio Ferrariensi, quam ipse Joannes constitutus in feudum a S. R. E. habebat, anno 1370.

15. Instrumentum procuræ DD. Canonicorum Cathedralis Ravennatensis Ecclesiæ ad omnes lites, &c. an. 1303.

16. Procuratorium Rodulphi Rectoris Ecclesiæ S. Apollinaris de la Massa de Guiduciis, Comitatus Cesenæ, Foripompiliensis Diœcesis coram fratre Hugolino Ordinis Prædicatorum Episcopo Foropompiliensi, anno 1347. Clementis VI.

17. Antonii Philippi Ulponi de Sicilia electi Monasterii Sanctæ Mariæ Merciacensis Messanensis Diœcesis Ordinis S. Benedicti procuratorium ad se obligandum Cardinalibus & Commissario Papæ pro solutione Communis * Tervisii, an. 1364.

18. Guido Ricardus de Logo constituit suum procuratorem Ciccolum Piccardum ad prosequendum appellationem per eum interpositam a sententia lata per Vicarium terræ Lupi ad Archiepiscopum Ravennatensem, an. 1334.

19. Nicolaus, Presbyter Ecclesiæ S. Georgii Ravennatensis & Socii, constituit Procuratorem ad omnes lites contra Archiepiscopum Ravennatensem, an. 1284.

20. Dialaura oxor Magistri Gregorii Tabernarii constituit procuratorem ad omnes lites & præcipue ad lites contra Abbatem & Monasterium S. Joannis Evangelistæ Ravennæ, an. 1377.

21. Thomasius de Velcelata Clericus præbendatus Ecclesiæ S. Salvatoris de Vidriano Parmensis Diœcesis, constituit Procuratorem ad omnes lites, an. 1352.

22. Matthæus Bulgarella de Montefeltra Saxinatensis, Rector Ecclesiarum Sanctæ Mariæ de Budigliano & S. Patemiani de Casaletto Cosent. Diœcesis, constituit Procuratorem suum ser Marchi Crescobii de Forlivio ad comparendum coram fratre Ambrosio Episcopo Cesenatensi occasione processus & privationis contra ipsum occasione coram Archiepiscopo Ravennatensi, an. 1331.

23. Capitulum Murinum constituit Procuratorem ad comparendum coram Archiepiscopo Ravennatensi super omnibus causis, an. 1309.

24. Procuratorium Abbatum & Monasteriorum Ravennat. Diœcesis ad comparendum coram delegato Apostolico super executione contra dicta monasteria per summum Pontificem ordinata atque commissa, an. 1253.

25. Capitulum Ravennatense constituit suum Procuratorem D. Urbinum ad comparendum coram Episcopo Florentino super causa quam habet cum fratribus Hugonis Ravennatensis Archiepiscopi, an. 1216.

26. Vicarius Feretranus & Presbyteri omnes ejusdem Diœcesis, constituunt Procuratorem ad comparendum coram Raynaldo Archiepiscopo Ravennatensi, & ad consentiendum quæ in Provinciali Synodo jam indicta * deferuerit, an. 1310.*

27. Pileus Archiepiscopus Ravennatensis constituit Procuratorem ad petendum & exigendum mille ducatos a Thesaurario Romandiolæ ratione mutui, an. 1371.

28. Frater Ambrosius Episcopus Cesenatensis, constituit Procuratorem ad omnes causas coram Archiepiscopo Ravennatensi & ejus Vicario, an. 1331.

29. Procuratorium Ecclesiæ S. Joannis Evangelistæ Ravennat. ad omnes lites & causas, an. 1309.

30. Franciscus Archipresbyter S. Thomæ & Canonicus Cesenæ, Procuratorem constituit ad omnes lites contra Episcopum Cesenatensem, an. 1344.

31. Frater Bonifacius Archiepiscopus Ravennatensis, constituit Procuratorem ad comparendum coram Delegato Apostolico, an. 1280.

32. Petrus Bonaldi Caturcensis, constituit Procuratorem ad possessionem capiendam Ecclesiæ S. Crucis de Vergendino positæ in portu majori Diœcesi Ravennat. an. 1354.

33. Bernardus Prior Cellæ Volanæ & S. Alberti supra Padum, & alii constituunt Procuratorem in causa electionis & postulationis quam habent cum Archiepiscopo Ecclesiæ * Comadensis, an. 1290.

34. Magister Joannes Bolletoni Medices Cesenatensis constituit Procuratorem ad omnes lites & causas, an. 1344.

35. Antonius de Bugella Canonicus Sanctæ Mariæ Portus majoris, Procuratorem constituit ad agendum in Romana Curia occasione sui Canonicatus & Præbendæ, an. 1308.

36. Jacobus Abbas Monasteriorum simul unitorum S. Stephani de Bononia & S. Bartholomæi de Maxilliano Diœcesis Bononiensis constituit suum Vicarium, an. 1305.

37. Comitis Albenci de Cuneo instrumentum procuræ ad comparendum coram Archiepiscopo & ratione quorumdam pactorum super Jurisdictione Curtis Cunei 1365.

Finis indicis scripturarum Archivii Ravennatensis.

BIBLIOTHECA
SANCTI MARCI VENETIIS.

EX codice manuscripto Bibliothecæ Colbertinæ 2145.

Epistola Bessarionis Cardinalis Tusculani ad Principem Senarumque Venetorum missa anno 1469. qua Bibliothecam suam, omnis generis librorum instructissimam eidem Senatui defert ac donat.

Illustrissimo atque invictissimo Principi, Domino Christophoro Moro Duci, & inclyto Venetorum Senatui.

EQuidem semper a tenera fere puerilique ætate, omnem meum laborem, omnemque operam, studium curamque adhibui, ut quoscumque possem libros in omni disciplinarum genere compararem: propter quod non modo plerosque & puer & adolescens manu mea conscripsi; sed quidquid pecuniolæ seponere interim parca frugalitas potuit, in his coëmendis absumsi. Nullam enim magis dignam atque præclaram supellectilem, nullum utiliorem præstantioremque thesautum parare mihi posse existimabam. Vocibus pleni, pleni antiquitatis exemplis, pleni moribus, pleni legibus, pleni religione vivunt, conversantur loquunturque nobiscum: docent nos, instituunt, consolantur, resque a memoria nostra remotissimas quasi præsentes exhibent, & ante oculos nobis ponunt. Tanta est eorum potestas, tanta dignitas, tanta majestas, tantum denique numen, ut nisi libri forent, rudes omnes essemus atque indocti: nullam fere præteritarum rerum memoriam, nullum exemplum, nullam denique nec humanarum nec divinarum rerum cognitionem haberemus. Eadem urna, quæ hominum corpora contegit, etiam nomina obrueret. Quamvis autem huic rei toto animo semper incubuerim, ardentiori tamen studio post Græciæ excidium, & deflendam Byzantii captivitatem in perquirendis Græcis libris omnes meas vires, omnem laborem omnemque operam, facultatem industriamque consumsi. Verebar enim & vehementissime formidabam, ne cum cæteris rebus tot excellentissimi viri, tot summorum virorum sudores atque vigiliæ, tot lumina orbis terræ brevi tempore periclitarentur atque perirent: quemadmodum etiam superiori tempore tantam jacturam etiam fecimus, ut ex ducentis viginti millibus librorum quos Plutarchus refert in Bibliotheca Apamæorum fuisse, vix mille ætate nostra supersint. Conati autem sumus, quantum in nobis fuit, non tam multos, quam optimos libros colligere, & singulorum operum singula volumina, sicque cuncta fere capientes Græcorum opera, præsertim quæ rara erant inventu difficiliaque, coëgimus. Cæterum cum hæc sæpe mente repeterem, parum desiderio meo satisfecisse videbar, nisi pariter providerem ut libri, quos tanto studio & labore coëgeram, me vivo ita collocarentur, ut etiam defuncto dissipari alienarique non possent; sed in loco aliquo tuto simul ac commodo ad communem hominum tam Græcorum quam Latinorum utilitatem servarentur. Hoc igitur cogitanti mihi, multasque Italiæ urbes animo volventi, sola tandem vestra inclita atque amplissima civitas occurrit, in qua animus meus omni ex parte conquiesceret. Primo enim non videbam quem locum eligere tutiorem possem, quam eum qui æquitate regitur, legibus tenetur, in unitate ac sapientia gubernatur, ubi virtutis, continentiæ, gravitatis, justitiæ, fidei domicilium est. Ubi imperium ut maximum est atque amplissimum, ita æquabile ac moderatum; animi in consulendo liberi, nulli libidini, nulli delicto obnoxii. Prudentes imperii clavum tenent: & boni malis præponuntur, ac privatorum commodorum obliti, totum corpus Reipublicæ unanimi consensu & summa integritate procurant: ex quibus sperandum est civitatem vestram, quod optamus, in dies magis & vires & nomen propagaturam. Dehinc, intelligebam nullum locum a me eligi posse commodiorem, ac nostris præsertim hominibus aptiorem. Cum enim in Civitatem vestram omnes fere totius orbis Nationes maxime confluant; tum præcipue Græci, qui e suis Provinciis navigio venientes, Venetiis primum descendunt: ac præterea vobiscum necessitudine devincti, ut ad vestram appulsi Urbem, quasi alterum Byzantium introire videantur. Post hæc, quomodo poterit hoc be-

neficium a nobis honestius locari, quam apud eos homines, quibus ego multis eorum in me beneficiis devinctus obstrictusque essem. Et in ea Civitate, quam mihi, subjugata Græcia, pro Patria elegissem, & in quam accitus a vobis atque bonorificentissime receptus fuissem. Itaque conscius mortalitatis meæ; & ingravescentem jam ætatem, diversosque quibus affligimur morbos, & cætera quæ evenire possent considerans, omnes libros meos utriusque linguæ sacratissimæ ædi beati Marci vestræ inclitæ civitatis dono dedi atque dicavi; sentiens talem me animum & excellentiæ vestræ & gratitudini meæ, &, quam mihi communem esse voluistis, patriæ debuisse; ut vos ac liberi posterique vestri, qui me virtute ac sapientia vestra multisque in me beneficiis addictum, deductum, obstrictumque habetis, bujusmodi meorum laborum fructus uberes diuturnosque capiatis: dein cæteri qui bonarum disciplinarum studiosi erunt, vestra causa capient. Quapropter & donationem ipsam, & librorum indicem, & Pontificis Maximi decretum ad vestras Excellentias mittimus. Precantes Deum ut Reipublicæ vestræ omnia bene, feliciter prospereque eveniant, & pacem habeant, tranquillitatem, otium concordiamque perpetuam. Valeant Excellentiæ vestræ feliciter. Viterbi IIII. Non. Maias.

Bessarion Cardinalis Patriarcha Constantinopolitanus Basilicæ Beati Marci Venetiis dicavit.

Sequitur deinde Catalogus MSS. Bessarionis Cardinalis. Ad singula vero vel auctorum, vel operum præmittuntur notæ Manuscriptorum in quibus continentur:

A *Libri Græci.*

26. A. Athanasii Magni sermones, in papyro.

39. Γ. Athanasius partim in papyro, partim in pergameno.

15. A. Augustini una particula primi libri de Trinitate: & tertius liber S. Thomæ in Græco contra Gentiles, in papyro.

2. B. Aëtius Medicus, in papyro.

Abacus in Græco, Gæodesæ tabulæ Persicæ (*sic*).

3. A. Astronomiæ tabulæ Theonis. Quadripartitum Ptolemæi, & alia Astronomica.

14. Γ. Astronomiæ tabulæ, in papyro.

14. Γ. Apotelesmata plura & Astronomica, in papyro, cum tegmine chartaceo. Archimedis diversa opera Geometrica, & Eutocii Ascalonitæ in Archimedem, in pergameno.

6. B. Astronomica & judicialia quædam, in papyro, antiquus liber.

9. Γ. Argyri de conjunctionibus solis & lunæ, & tabulæ Persicæ, & de factura Astrolabii, in papyro. Aristidis orationes, in pergameno.

15. Γ. Aristides, in papyro.

14. Γ. Aristides incipiens a Panathenaïco, desinens in primum Leuctricum, in papyro.

8. B. Aristides & quædam Procli. Naturalis elementatio, quædam legalia, & Alcinous de dogmatibus Platonis.

16. Δ. Alcinoi de Platonis dogmatibus.

14. Γ. Aristides Orator, in papyro. Palæphatus de antiquis historiis. Xenophontis Oeconomica, Symposium, orationes aliquot. Themistii de characteribus ocelli. De natura universi.

12. Δ. Appianus Historicus, in papyro.

8. A. Aristotelis omnia opera præter Logicam, liber novus & pulcherrimus, in pergameno.

6. A. Aristotelis Physica cum expositione Simplicii, Cicero de somnio Scipionis cum expositione Macrobii, in papyro.

4. B. Aristoteles de anima & de motu animalium, antiquus liber, in papyro.

4. B. Aristotelis Logica, in pergameno.

3. B. Aristotelis Logica usque ad Dialecticam exclusive cum expositionibus, in papyro.

16. Δ. Alexandri Aphrodisiensis & aliorum super Metaphysicam, in papyro.

19. Γ. Alexandri Aphrodisiensis quæstiones pulcherrimæ & diversæ, in pergameno.

15. Δ. Aristotelis de cœlo & mundo, de generatione, Meteora, pars Logicæ, Metaphysica, Theophrasti Metaphysica, Themistii in posteriora, in papyro.

3. Δ. Aristotelis Logica, in papyro.

3. Δ. Aristotelis problemata, in papyro, & alia multa ejusdem auctoris, in papyro.

8. A. Ammonii, Simplicii, Philoponi super Logicam, in papyro.

3. Δ. Alexandri diversæ quæstiones, Simplicius Enchiridion Epicteti. Themistius super de anima (*sic*) in papyro.

16. B. Alexander Aphrodis. super Dialecticam Aristotelis, in papyro, volumen antiquum.

10. Γ. Aristophanis Comœdiæ septem.

11. B. Aristophanis Comœdiæ tres. Sophoclis dramata quatuor.

5. B. Apollodori Atheniensis Grammatici Bibliotheca, & vitarum Plutarchi, Galba, Otho, Tiberius & Caius Gracchi, & pars de apophthegmatibus Ducum & Regum, in pap.

1. Γ. Archimedis plura opera cum Eutocii expositione, in pergameno.

4. Γ. Alexandri Aphrodis. Quæstiones de Medicina, in pap. Alexandri Aphrodis. de complexione & augmentatione, in pap. Almagestum Ptolemæi, in pergameno.

6. A. Artemidori de judiciis somniorum libri quatuor, in pergameno.

5. A. Aristidis Quintiliani de Musica, cum novem aliis opusculis & auctoribus de Musica, in pergameno.

5. B. Artemidori de judiciis somniorum libri quatuor, in pergameno, in corio rubro.

5. Δ. Aretæi Medici de causis & signis passionum, in corio rubro.

1. Γ. Aëtii libri septem, in pergameno, corio rubro.

18. Δ. Aëtius de simplicibus, in pap. liber antiquus.

3. A. Arriani de dictis Epicteti libri quatuor, & alia in pergameno. Simplicii enchiridion Epicteti, & Eustathii in primum Moralium ad Nicomachum.

2. Δ. Ammonius super prædicamenta, in papyro.

3. Δ. Aristoteles de historia animalium, in pergameno.

2. Δ. Ammonii & Philoponi expositio in Logicam, in pap.

2. γ. Alexandri Aphrodisiei & Aristotelis problemata, in pap.

3. B. Aristotelis Moralia magna, ejusdem

Ethica

Ethica ad Nicomachum & ad Eudemum. Ejuſdem œconomica & politica, in pergameno.

8. Γ. Ariſtotelis Rhetorica utraque & multa alia, in pergameno.

8. Γ. Ariſtotelis Phyſica, de cœlo & multa alia, in pergameno.

4. Β. Ariſtotelis Ethica ad Nicomachum & Metaphyſica, aliaque multa in pergameno, corio viridi.

4. Α. Ariſtotelis Phyſica & Metaphyſica, in papyro.

1. Α. Ariſtophanes, in pap.

5. Α. Ariſtophanis Comœdiæ ſeptem, in pergameno. Pindari Olympia, Pythia, Nemea. Lycophron cum expoſitionibus.

11. Β. Actuatius de urinis, in pap.

14. Β. Alcinoi Philoſophi in Platonis Philoſophiam. Deſinit in Epiſtolas Beſſarionis & Gemiſti.

17. Α. Ariſtides in pergameno. Ariſtides in pap.

34. Γ. Ariſtoteles de cœlo, de generatione & corruptione, &c. in pap. Armatura dogmatica, in pap.

20. Γ. Auctoritates de attributis, in pap.

36. Γ. Authentica in pergameno.

19. Β. Alexandri Tralliani de paſſionibus corpotum, in pap. Ælii Promoti Alexandrini Dynameron. Acta octavæ Synodi contra Photium & alia, in pap.

26. Α. Antiochi liber Monaſtichus, in pergameno.

12. Δ. Ariſtoteles de cœlo, de generatione & corruptione, &c. in pap. Ariſtotelis compendium de anima.

9. Δ. Æliani de proprietatibus animalium, Eunapii vitæ Sophiſtarum. Apollonii Pergæi conicorum libti quaruor. Sereni Philoſophi de ſectione Cylindri, id eſt, Columnæ, in pergameno.

12. Β. Æſchylus, in pap. antiquus.

2. Β. Aſtronomia Magni Logothetæ.

11. Α. Aſtronomia judiciaria, in pap. liber parvus.

14. Δ. Auctoritates de Spiritu-Sancto, in pap.

19. Γ. Armenopulus, in pap.

28. Β. Ariſtidis Rhetoris Monodia. Orationes 35.

28. Β. Ariſtotelis liber Ethicorum Nicomachicon, de cœlo & mundo, de generatione & cotruptione, Meteora, de hiſtoriis animalium, de progreſſu animalium, de partibus animalium, de anima, de ſenſu & ſenſato, de memoria & reminiſcentia, de ſomno & vigilia, de inſomniis, de motu animalium, de generatione animalium, de longitudine & brevitate vitæ, de ſenectute, de juventute, de vita & morte, de coloribus, de lineis individuis, in pap.

30. Γ. Ariſtotelis de hiſtoria aoimalium, in pap.

32. Β. Actuarii Medici varia opera, in pergameno.

35. Γ. Ariſtotelis Logica tota, in pap. liber parvus.

22. Β. Ariſtotelis de anima. Paraphraſis cujus neque principium neque finis eſt, in pergameno.

B. Libri Græci.

34. α. Biblia tota, in pergameno, & partim in pap.

32. Β. Bibliæ pars uſque ad Eſther, in pergameno.

25. Γ. Barlaam & Cabaſila de Proceſſione Spiritus-Sancti in favorem Græcorum, in pap.

36. α. Baſilii moralia, in pergameno.

27. Β. Baſilii Hexaëmeron & moralia, in pergameno.

19. Α. Baſilii moralia, in pergameno.

38. Α. Baſilii Moralium orationes 24. in pergameno.

16. Α. Baſilii contra Eunomium & Amphilochium. Et in principio. Gregorii Nyſſeni de opificio hominis, in pergameno.

16. Β. Baſilii Hexaëmeron, contra Eunomium & Amphilochium, in pergameno.

29. Β. Baſilii ſuper Heſaiam Prophetam, in pergameno.

28. Β. Baſilii expoſitio in partem Heſaïæ Prophetæ, uſque ad XVII. Capitulum, in pergameno, unum volumen.

16. Γ. Baſilii Epiſtolæ 276. in pergameno.

34. 2. Baſilii Regula, quæ vocatur ats Rhetorica, in pergameno.

38. Α. Baſilii Regula, quæ vocatur Monaſtica, in qua etiam auctoritates ſunt Evangelii, in pergameno.

34. Β. Baſilii Regula Monaſtica, in pergameno.

22. Β. Baſilii Regula Monaſtica, Hexaëmeron, in pergameno.

8. Γ. Barlaam logiſtica, id eſt, Demonſtratio Geometrica de numeris, & alia quædam ejus opera, in pergameno.

13. Γ. Barlaam logiſtica & Epiſtolæ, in papyto.

13. Α. Beſſarionis Card. opera, in papyro.

3. Δ. Blemmidi (*ſic*) ſumma in logicam, & Syneſii orationes quædam, in papyro. Pſelli & aliorum diverſa in Philoſophia & de legibus, in papyro.

12. Γ. Beſſarionis Card. & Patriarchæ C. P. opera in pergameno pulcra.

33. Α. Biblia tota, liber pulcherrimus, in pergameno.

36. Α. Baſilii Moralia in pergameno, & Hexaëmeron.

37. Α. Bibliæ, Geneſis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joſue, Judicum, in pergameno.

24. Β. Geneſis & aliqui libri de Teſtamento veteri in Græcum tranſlati, incipiunt a fine, more Judaïco, in pergameno.

21. Α. Geneſis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joſue, Judicum & Rhuth, in pergameno.

29. Β. Beſſarionis de Euchariſtia Græce & Latine. Et Marci Archiep. Epheſi contra hæreticos. Michaelis Apoſtolii Byzantini opuſcula de ſubſtantia contra Theodorum Gazam, & Andronici Calliſti contra Michaelem prædictum, & alia quædam, in papyro.

18. Β. Beſſarion Card. in calumniatorem Platonis Græce.

24. Γ. Beſſarionis Epiſtola ad Theodorum Gazam, & ejus reſponſiones, in papyro, liber parvus, & alia ſoluta.

28. γ. Bessarionis Card. quædam opera, in papyro.

C. *Libri Græci.*

18. γ. Commentaria in libros Salomonis & Job.

12. B. Climacus cum expositiooe Eliæ Cretensis, In papyro.

26. A. Climacus cum expositione, &c.

23. δ. Climacus & Isaac, in pergameno.

13. B. Climacus in papyro cum expositione.

27. δ. Cyrilli ad Palladium de latria in Spiritu & veritate, in papyro.

27. A. Cyrillus super Joannem, In papyro.

18. A. Cyrilli cootra Julianum pro defensione Evangelii, in pergameno.

22. γ. Cyrilli thesauri, in pergameno.

19. γ. Caleca de processione Spriritus Sancti, in papyro.

27. B. Concilii Oecumenici quarti acta, in papyro.

27. A. Coocilii VI. & VII. acta, in papyro.

20. A. Conciliorum leges & Canones, in papyro, liber antiquus.

29. A. Conciliorum leges & Canones, in pergameno.

35. B. Conciliorum leges & Canones, in pergameno.

9. γ. Cleomedis Arithmetica cum expositione, in papyro.

12. γ. Cleomedes & Diophantus Arithmeticus, in papyro.

9. γ. Cleomedis Arithmetica, Tabulæ Persicæ, in papyro.

2. γ. Chrysococces Tabulæ in Astronomia, in papyro.

13. B. Choniatæ Historiæ, in pâpyro.

32. B. Chrysostomus super secundam partem Matthæi, in pergameno.

18. B. Cyrillus cootra Julianum, in papyro.

36. γ. Cydonii contra Cabasilam pro S. Thoma & processione Spiritus Sancti.

19. B. Cyrilli thesauri, & contra Julianum & alia, in papyro. Chrysostomi quædam, in pergameno.

31. A. Chrysostomi Homiliæ super Matthæum & Joannem, & diversorum doctorum in Lucam, in papyro. Chrysostomi Margaritæ, in pergameno.

26. 3. Concilii Nicæni quædam ex disputationibus, in papyro.

1. γ. Canones quidam, in papyro.

Compendium Aristotelis de anima, in pergameno.

Chrysostomi super omnes Epistolas Pauli, in papyro

20. B. Chrysostomi sermones quidam, in pergameno.

13. γ. Concilii octavi acta contra Photium, & alterius Synodi, quæ postea fuit & Photium restituit, in papyro.

19. γ. Cosmæ liber, in pergameno.

D. *Libri Græci.*

21. A. Dorothei, Hesaïæ & Diadochi opera Monastica, in pergameno.

17. A. Damasceni Parallela, in pergameno. Item contra Turcas & Judæos, in papyro.

18. γ. Demetrii Cydonii de Processione Spiritus Sancti, in pergameno.

15. B. Damasceni sententiæ in pergameno. Dogmatica armatura in papyro.

35. B. Dionysii Areop. de Angelica Hierarchia, de cælesti Hierarchia, de divinis nominibus, de Mystica Theologia & Epistolæ, in pap.

21. γ. Dionysii eadem, in pergameno.

7. δ. Dioscorides, in papyro.

12. B. Dioscorides, io pergameno.

1. δ. Dioscorides, in papyro.

5. A. Demosthenis orationes 50. & Epitaphium Lysiæ, in papyro.

10. γ. Demosthenis orationes 32. prooemia demegorica & Epistolæ sex, in pergameno.

3. γ. Demosthenis Orationes & Aristides, in papyro, antiquus.

5. δ. Dionis, Synesii, Chrysostomi, & Libanii Oratiooes, in papyro.

3. B. Dionysius Halicarnasseus de arte Rhetorica, & alia multa pulcra, finit in Minutianum de argumentationibus, in pergameno.

10. A. Dionis Romanæ historiæ a 36. usque ad 58. librum, in pergameno.

5. A. Dionis Rom. historiæ a 44. usque ad 59. librum, in pergameno.

12. γ. Diodori Siculi Historiæ libri quinque primi, in papyro.

9. B. Diodori Sic. Hist. ab 11. lib. usque ad 15. inclusive, in pergameno.

13. γ. Diodori Sic. Hist. a 15. libro usque ad 20. in papyro.

27. B. Dionysius Areop. cum expositione. Damasceni Theologia. Expositio in Apocalypsim, & alia multa, in papyro.

5. B. Dionysius Halic. historicus, in papyro.

5. Γ. Diogenes Laërtius de vitis Philosophorum, in pergameno.

13. δ. Diversorum de processione Spiritus Sancti, in pap.

8. δ. Damascii Philosophi Platonici quæstiones de primis principiis. Item quæstioues in Parmenidem Platonis, in pergameno.

4. B. Damascii de primis principiis & in Parmenidem, in pergameno.

9. Γ. Dionysius Cosmographus & Euripidis tragœdiæ quinque.

5. B. Diogeoes Laërtius de vitis Philosophorum, in papyro. Dionysii Halic. liber, finit in Minutianum de argumentationibus, in pergameno.

10. A. Damasceni Philosophi quæstiones & soluoones, in papyro.

9. A. Dionysii Halic. Romanæ antiquitates libri II. in pergameno.

14. B. Diversorum opera & Epistolæ, in papyro.

6. B. Demosthenis orationes, in papyro.

Demetrius Phalereus, solutus.

27. A. Dionysii Areop. omnia opera, in pergameno.

Damasceni sententiæ & logica.

Damascii de primis principiis.

14. A. Dionis Chrysostomi orationes 80. in pergameno.

15. B. Diversorum opera, in papyro, corio rubro.

16. ſ. Diversa de Processiooe Spiritus Sancti in favorem Græcorum.

32. ſ. Damasceni sententiæ & lexicon.

32. ſ. Damascii de primis principiis, in papyro.

15. A. Demetrii Phaletei de loquutiooe, in pergameno.

E. *Libri Græci.*

29. B. Evangelia quatuor, liber pulcherrimus, in pergameno.

16. A. Evangelia quatuor, Acta & Epistolæ, in papyto.

26. B. Evangelia quatuor, in pergameno.

Exposirio io Psalterium, in pergameno.

23. B. Evangelia quatuor cum expositione & 14. Epistolæ B. Pauli cum expositione.

21. B. Evangelia IV. cum expositione, in pergameno.

23. B. Eadem, in papyro.

32. ſ. Evangelia quotidiana more Græcorum, in pergameno.

31. B. Ephræmi vita & orationes Monasticæ, in pergameno.

32. A. Epiphanii Panaria, in pergameno.

Expositio super Lucam, Carmina Theologi (Greg.) cum expositione.

17. B. Eusebii Evangelica præparatio, in papyro.

9. ♌. Euclidis opera, & alia Geometrica, in papyro.

2. ♌. Euclidis Geometria. Theodosii Sphærica & Catoptrica. Barlaami logistica. Ptolemæi Almagestum, libri sex.

5. ♌. Euclidis Geometria, in papyro.

9. B. Euclidis Geometria.

7. ♌. De animalium progressu & motu, de juventute & senectute, de morte & vita, & de aliis ooonullis, in papyto.

6. B. Eustathii Thessalonicensis expositio in totam Homeri Odysseam, manu ipsius Eustathii scripta, io pergameno.

7. A. Epigrammatum liber, in pergameno.

6. ♌. Euripides & Cleomedes, in papyro.

6. ſ. Euripides, io papyro.

10. ♌. Etymologicoo, in papyto.

13. B. Erotemata antiqua, in pergameno.

7. B. Expositiones in Hnmerum. Deinde multa pulcra quæ taro repetiuntur & desinunt in Christomachiam, vide Procli.

6. ſ. Hepbæstion & multi alii de metris in papyro. Expositio librorum Aristotelis de progressu animalium & alia, io pergameno.

10. B. Excerpta quædam ex Herodoto, Thucydide & Xenophonte, in papyro.

Euripides & Cleomedes, in papyro.

30. B. Expositio in ptimos 12. libros Iliados Homeri.

15. ſ. Erotemata quædam, in papyro.

8. A. Epictetus in papyro cum corio oigro.

10. A. Expositio librorum Iliados Homeri, in pergameno, magnus liber.

16. B. Eusebii Pamphili Ecclesiastica historia in pergameno. Et de vitis Sanctorum.

Epistolæ diversorum pulcræ & multæ, in papyro.

14. 4. Ecclesiastes & Cantica Canticorum cum expositionibus, in pergameno.

17. A. Eusebii de præparatiooe Evangelica libri quinque, in petgameno.

11. ſ. Ejusdem de præp. Evangelica, in pergameno. Evangelia quatuor.

21. B. Evangelium Matthæi Hebraïce, cum versione Græca, in pergameno.

In Euoomianum opuscula quædam, in pergameno.

15. A. Evangelia soluta & antiqua, in pergameno.

16. ſ. Eusebius Pamphili & multa alia, in petgameoo. Evangelia quatuor, in pergameoo.

38. ſ. Ephræmi orationes de Monast. vita, in pergam.

24. ſ. Euclides de Musica, in petgam. carens initio.

34. ſ. Evangelia quatuor, in pergamenn.

34. A. Eusebii Pamph. Hist. Ecclesiastica, Theodoreti Cyri, Sozomeni, Socratis, Evagrii & Epitome Theodori Lectoris & Philostorgii, in pergameno.

7. ♌. Exposioo in libros Aristotelis de animalium gressu, de seoectute & juventute, de vita, motu & respiratione, de longitudine & brevitate vitæ, de memoria & reminiscentia, de somno & vigilia, de insomniis & de divinatione per insomnia. In quinque libros de generatione animalium. in pergameno.

13. A. Eusebii Pamph. de vita Constantini, in pergameno.

16. A. Eusebii & Socratis Hist. Ecclesiastica & alia, in papyto.

18. B. Expositio io Epistolas Pauli, in pergamenn.

19. B. Esaias Propheta cum expositione, in in pergam.

25. A. Evangelia quatuor cum expositione.

26. B. Evangelia IV. cum expositione, liber magnus & antiquus.

27. ſ. Euripides, in papyro.

28. A. Euripidis tragœdiæ 5. Sophoclis tragœdiæ 7. Æschyli tragœdiæ tres, in pergameno.

28. B. Ephræm Syri orationes, liber vetus absque tegmine. Euclidis opera, in pergameno absque tegmioe.

F. *Libri Græci.*

13. A. Figuræ quædam Rhetoricæ, id est, de præceptis artis oratotiæ diversorum oratorum, in pergameno.

G. *Libri Græci.*

21. A. Gtegorii Nysseni oratiooes, in pergameno.

22. ſ. Ejusdem contra Eunomium & alia, in papyro.

36. B. Gregotii Nysseni, Eusebii, Origenis, Zachariæ, Æneæ, Theophili & Epiphanii quædam, in papyro.

22. A. Gregorii Nazianzeni orationes, in papyro.

36. B. Gregorii Naz. Orationes cum glossis Nicepbori Xanthopuli, in papyro.

32. A. Gregorii Naz. Orationes, in papyro.

38. Gregorii Naz. Orationes 28. cum expositiooe.

38. A. Ejusdem sermones, in papyro.

21. B. Gregorii * Alcitiomi Orationes, & Prochori tractatus optimus de attributis, in papyro.

34. γ. Gregorii Diaconi Metochitæ de processione Spiritus Sancti, in papyro antiquus.

1. γ. Galeni Microtechne & alia, in pergameno.

6. α. Galeni de regimine sanitatis & Therapeutica, in papyro.

6. ϛ. Galeni decem libri de medicamine omnium partium corporis, in pergameno.

15. β. Galeni expositio in aphorismos Hippocratis, in papyro.

8. ϛ. Gregoræ & Philoponi de Astrolabio & tabulæ Astronomicæ quæ intitulantur Hexapterygon, in papyro. Gregoræ & Luciani Epistolæ & Libanii quædam, in papyro.

20. γ. Gregorii Naz. Carmina cum expositione, in pergameno.

10. γ. Grammaticæ & Rhetoricæ diversa & Pindarus, in papyro.

20. α. Gregorii Naz. Carmina, in papyro.

6. β. Galeni in librum Hippocratis de ætatis ægritudinibus & multa alia, in pergameno.

16. γ. Gregorii Naz. Epistolæ, in pergameno.

2. α. Galeni de anatomia libri 9. & alia.

6. ϛ. Galeni expositio in epidemias Hippocratis, in papyro.

2. ϛ. Galeni de simplicibus pharmacis, in pergameno.

1. ϛ. Galeni de dogmatibus Hippocratis & Platonis libri 9. & alia ejusdem, in pergameno.

2. α. Galeni de Cœna pueri epileptici & alia, in pergameno. 2. α. Ejusdem in aphorismos Hippocratis & alia, in pergameno.

2. α. Galeni de utilitate membrorum humani corporis libri 17. & alia, in pergameno.

2. α. Galeni ad Glauconem Therapeutiæ & alia, in pergameno.

21. γ. Grammaticæ diversorum, in papyro.

7. β. Grammatica in papyro, in corio rubro.

11. γ. Grammaticæ liber in papyro, in corio rub.

15. Gregorii Naz. Epistolæ, in papyro.

21. γ. Gregorius Theologus, in pergameno.

15. ϛ. Gregorius Nyssenus contra Eunomium, in papyro.

19. α. Gregorius Nyssenus, in pergameno.

30. β. & 32. α. Gregorii Naz. orationes, in pergameno.

31. α. Gregorii Naz. & Basilii Epistolæ, in pergameno.

Gregorii Naz. Epistolæ, in pergameno.

38. β. Grammatica, liber antiquus solutus. Grammaticæ regulæ diversæ & optimæ, in papyro.

12. γ. Gemisti historia quarta, in papyro, corio rubro.

14. Gregorii Naz. Epistolæ & Libanii.

30. Gregorii Naz. Tragœdia. Joannis Italici epitome Dialecticæ Platonis de virtutibus & alia quædam. Porphyrii de intelligentiis. Hymni. S. Thomæ de Elenchis Sophisticis, & Ciceronis ex interpretatione. Timæi fragmentum.

35. γ. Gregorii Naz. contra Eunomium cum expositione, & aliæ ejusdem orationes, in pergameno.

38. β. Georgii Codini compendium historiarum ex variis libris decerptum a principio mundi usque ad Imperium Isaaci Comneni in papyro, liber antiquus.

H. *Libri Græci*

Hesaïas cum expositione, in pergameno.

10. δ. Hermogenis Rhetorica, in pergameno, & pars Homeri.

12. β. Hermogenis Rhetorica, in papyro.

13. γ. Herodotus historicus & quædam orationes Juliani, in papyro.

13. γ. Herodianus historicus de Octo Cæsaribus, & Bosmius (l. Zosimus) historicus, in pergameno.

9. β. Herodiani historia de Octo Cæsaribus.

9. γ. Heliodori Æthiopica, in pergameno.

12. γ. Heliodori Æthiopica, in papyro.

1. δ. Heronis Mechanica, & alia multa quæ raro reperiuntur. In fine liber de metris, in pergameno.

7. β. Hesiodi opera & dies & Theogonia, cum expositionibus.

4. γ. Herodiani quædam, & alia de Grammatica, in papyro.

34. α. Historiæ Ecclesiasticæ. Eusebius Pamphili, Theodoretus Cyri, Hermias Sozomenus, Socrates, Evagrius, & epitome Ecclesiasticarum historiarum Theodori lectoris & Philostorgii, in pergameno, novus & pulcher liber.

6. α. Hippocratis aphorismi cum commentario Galeni, in papyro.

9. α. Historia de rebus gestis Mauritii Imperatoris. Asclepii Tralliani expositio in Arithmeticam, in pergameno.

9. α. Historia ab Adam usque ad captam Constantinopolim a Latinis, in papyro.

13. α. Historicum Versibus politicis, in papyro.

27. γ. Hermias super aliqua Aristotelis & Simplicius, Themistius, in papyro.

21. β Historiæ quædam & quæstiones in philosophia. Et Blemmides de Philosophia, in papyro.

14. α. Homeri Ilias, in pergameno.

15. α. Homeri Ilias & Quinti Poëtæ paralipomena in Iliade Homeri Ejusdem Odyssea. Homeri hymni & Batrachomyomachia, in pergameno.

3. γ. Homeri Odyssea, in papyro.

In Homerum expositiones & multa, alia in fine autem Christomachia Procli.

6. α. Hippocratis opera omnia, in pergameno.

7. α. Homeri Ilias cod. antiquus, in papyro.

10. γ. Homeri Odyssea & Hesiodus, in papyro.

7. γ. Hesiodi opera omnia cum expositionibus, in papyro.

11. γ. Herodotus, Thucydides & Xenophon, in papyro.

11. δ. Herodori historiæ libri 9. in pergameno, & Thucydidis libri 8. & Xenophontis. Sequuntur postea Thucydidis libri 7.

10. ϛ. Hermogenis Rhetorica, in pergameno.

14. α. Homeri Ilias, in pergameno.

35. α. Heliodori Æthiopica.

24. Γ. Io Homeri Iliadem paraphrasis Cecii cujusdam, in pergameno.

Libri Græci I.

12. Δ. Isidori Pelusiotæ Epistolæ, 1148. in papyro.

18. B. Joan. Chrysostomi prima pars commentarii in Matthæum, in pergameno.

Ejusdem secunda pars in Matthæum, in pergameno, incipit ab Homelia XLVI.

18. B. Ejusdem prima pars in Matth. in pergameno.

18. A. Ejusdem secunda pars in Mattth. in pergameno.

26. B. Ejusdem secunda pars in Matth. in pergameno.

26. B. Ejusdem prima pars in Joann. in pergameno.

26. Ejusdem prima pars in Joann. io perg.

Ejusdem secunda pars in Joan. in pergameno.

17. Γ. Ejusd. secunda pars in Joan. in pergameno.

Ejusdem in Acta Apostolorum, in pergameno.

35. A. Ejusd. in Epist. ad Romanos, in pergameno.

34. B. Ejusd. in Epist. 1. ad Corinthios, in pergameno.

37. A. Ejusd. in Epistolas ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, in pergameno.

33. B. Ejusdem in Epistolas ad Colos. in primam & secundam ad Thessalonicenses, in primam & secundam ad Timotheum, in pergameno.

18. A. Ejusd. in Epistolas ad Hebræos & ad Philippenses, in pergameno.

31. B. Ejusdem Hexaëmeron, in pergameno.

19. A. Ejusdem Hexaëmeron secunda pars, in pergameno.

34. A. Ejusdem in Psalterium & de Virginitate, & aliæ orationes, in pergameno.

16. Δ. Ejusdem in partem Hesaïæ. Et aliorum io Hesaïam. Ejusdem in Jeremiam. Theodoreti in Jeremiam & in lamentationes, in pergameoo.

32. Γ. Chrysostomi quædam, in pergameno.

17. B. Ejusdem in Andriantas, io pergameno.

32. Γ. & 35. A. & 37. A. Ejudem in Andriantas, io pergameno.

35. B. Ejusdem pars Margaritarum, in pergameno.

16. Δ. Ejusdem Margaritæ, in pergameno.

24. A. Ejusdem Orationes LX. diversæ, in pergameno.

17. B. Ejusdem ex floribus sermonum Homiliæ, in pergameno.

17. B. Ejusdem in diversas materias Homiliæ XXIII. io pergameno.

20. B. Ejudem in diversa Evangelii loca Homiliæ, in pergameno.

Ejusdem quædam Homiliæ, io pergameno.

22. A. Ejusdem aliqui sermones, in pergameno.

19. Γ. Institutiones Græce, in pergameno.

6. Γ. Judicialia multa, in papyro, corio rubro. Judicialia multa, in papyro corio nigro.

1. B. Isocratis Orationes, & Dionysii de compositione nominum, in pergameno.

18. A. Josephus de bello Judaïco, in pergameno.

15. Josepbus de eodem, in pergameno.

17. B. Josepbus de bello Judaïco, in papyro.

10. A. Josephi de Antiquitate Judaïca libri X. in papyro.

12. Δ. Joannis Philosophi quæstiones diversæ in Logicam, in pergameno.

4. Γ. Joanoes Grammaticus de generatione & corruptione. Et Alexandri Aphrodisiei de Meteoris, in pergameno.

5. Γ. Jamblici Chalcidiensis de secta Pythagoræ, in pergameno.

13. B. Jamblici in Epistolam Porphyrii, in papyro.

3. A. Joanoes Grammaticus de æternitate contra Proclum, in pergameno. Joao. Zachariæ de animalis spiritu, in pergameno.

3. Δ. Joan. Grammatici expositio in priora analytica Aristotelis, in papyro.

7. Δ. Jamblici de secta Pythagoreorum libri IV. Ejusdem in Epistolas Porphyrii. Item Hierocles expositio super aurea Carmina Pythagoræ, in pergameno.

17. Γ. Joan. Chrysostomi in omnes Epistolas Pauli, in papyro.

15. A. Job. Proverbia, Ecclesiastes, Cantica Canticorum, sapientia Salomonis, Jesus Sirac XVI. Prophetæ, Tobias, Judith, Maccabæorum libri tres; & Josephi, quod ratio est moderatrix passionum animi, in pergameno.

28. A. Josephi de Judaïca Antiquitate libri XX. & vita ejusdem.

30. Γ. Jo. Philoponi expositio in Arithmeticam Nicomachi, in papyro.

33. B. Joan. Chrysostomi Homiliæ ex floribus compositæ, in pergameno.

34. B. Ejusdem secunda pars in Joannem, in pergameoo.

35. B. Ejusdem Priores Homiliæ in Matth. incipit a XV. cujus principium deficit.

37. B. Ejusdem Hexaëmeroo pars prima, in pergameno.

38. A. Ejusdem Margaritæ, in pergameno.

Libri Græci L.

22. Γ. Lectiones in festis, in pergameno.

25. Γ. Liber parvus de diversis rebus & historiis, & sacræ Scripturæ quæstionibus, in papyro.

20. A. Liber habens multa & diversa Ecclesiastica, in papyro.

18. B. Leges navales Rhodiensium ex XIV. libro Digestorum & aliæ, in pergameno.

32. A. Librum legum Epitomæ, seu abbreviatiooes sexaginta alphabetico ordine, in pergameno.

21. B. Liber Legalis alphabetico ordioe, in pergameno. 31. A. Alter similis, in pergameno.

20. B. Legalis compilatio trium Imperatorum, in papyro.

27. B. Altera similis.

15. A. Legalis compilatio Armenopuli.

36. B. Legalis liber per alpbabetum, in pergameno.

35. Γ. Luciani & Aristidis quædam, in papyro.

10. Γ. Libanii orationes, in papyro.
16. γ. Libanii declamationes, in pergameno.
7. γ. Luciani orationes, & Epistolæ Synesii, in papyro, antiquæ.
14. γ. Libanii Epistolæ, in pergameno.
10. γ. Libanii & Demosthenis quædam orationes, in papyro.
21. γ. Libanii Epistolæ & orationes Æschinis, in papyro.
11. Lysias Orator. Agathiæ historia, Theognis Poëta, Theognis Poëta. Phocylides, Aurei versus Pythagoræ, Musæus Siculus. Musæus, Hero & Leander. Dionysius Longinus de sublimitate orationis, & de aciebus bellicis, in pergameno.
2. β. Logothetæ Metochitæ diversa opera, in papyro.
12. β. Libanii * Meletæ, in papyro
6. β. Lycophron & Aratus, in pergameno.
Liber antiquus non ligatus, in papyro, absque principio & fine.
Liber Græcus antiquus, in papyro, carens principio.
Liber Grammaticæ antiquus solutus.
10. β. Liber continens varia excerpta, in papyro.
10. β. Lexicon alphabeticum.
Luciani orationes, sermones & dialogi 161. in pergameno.
7. A. Luciani omnia opera, in pergameno, corio rubro.
Liber sine principio & fine.
25. γ. Liber antiquus * tabulis fractis Homerus.
Libanii declamationes, in pergameno.
18. γ. Libri Regum & Paralipomenôn. Cod. antiquus, in papyro.
16. β. Liber magnus discerptus sine principio & fine, in papyro.
Legalis liber, in papyro.
Liber quorumdam Canonum, in papyro.
23. A. Leges & canones, in papyro.
12. A. Laudes Virginis diversorum auctorum, in papyro.
Lexicon Rhetorum, in papyro.
16. β. Logothetæ Metochitæ diversa opera, in papyro.
20. A. Liber contra Turcas & Judæos, in papyro.
30. A. Libanii & Demosthenis Orationes, in pergameno.

M. *Libri Græci.*

36. γ. Matthæi Evangelium cum expositione, in pergameno.
11. β. Melissa, Cassianus & Maximus, in pergameno.
29. A. Metaphrastes de Vitis Sanctorum mensis Septembris, in pergameno.
20. γ. Metaphrastes de Vitis Sanctorum mensis Octobris.
29. A. Metaphrastes in prima medietate Novembris, in pergameno.
32. A. Metaphrastes in secunda medietate Novembris, in pergameno.
29. A. Metaphrastes in prima medietate Novembr. in papyro.
32. β. Metaphrastes in secunda medietate Novembr. a decima-septima usque in finem, in pergameno.
22. γ. Metaphrastes in toto Januario, in pergameno.
33. A. Metaphrastes in secunda medietate Januarii.
38. A. Metaphrastis secunda pars Novemb. in pergameno.
22. β. Maximi diversa opera, in papyro.
18. γ. Maximi de duabus naturis & operationibus in Christo, in pergameno.
15. β. Missale latinum translatum in Græco, in papyro.
16. β. Missale simile, in papyro.
22. γ Meletii Monachi de natura hominis, in papyro.
18. A. Macarii Monachi flores ex diversis auctoribus, in papyro.
14. A. Michaëlis Gabriæ quædam Epistolæ, in papyro.
9. β. Michaëlis * Sycidiotis historia, in papyro.
16. A. Metochitis summa totius Philosophiæ naturalis, in papyro.
5. γ. Maximi Tyrii Sophistæ quid sit Deus secundum Platonem & alia ejus opera, in pergameno.
15. A. Moschopuli & Magistri Grammatica, in papyro.
14 A. Magnetis contra Græcos sine tabulis, in papyro.
34. A. Maximi opera varia, in pergameno.
Martyria sanctorum, in pargameno.
35. Γ. Mauritii Imperatoris res gestæ & Asclepii Tralliani expositio Arithmeticæ. in perg.
2. β. Magni Logothetæ in Astronomiam.
27. Γ. Marcius (*sic*).
29. A. Metaphrastis de vitis Sanctorum prima medietas Decembris, in pergameno.
35. A. Maximi Orationes diversæ.
24. β. Medicinæ liber sine nomine ad Imperatorem quemdam.
Medicinæ liber incerto auctore.

N *Libri Græci.*

33. β. Nili Orationes Monasticæ & alia opera, in pergameno.
18. β. Nili Cabasilæ de Processione Spiritus Sancti, in papyro.
11. A. Nicomachi Arithmetica, in papyro.
8. Γ. Nicomachi Arithmetica, Arati Phænomena.
7. Γ. Nicomachi Rhetorica antiquissima, in pap.
9. A. Naucratites de Cœnis libri 8. ex 30. in pergameno.
4. Γ. Nicomachi Arithmetica, Sophoclis Tragœdia una, Philostrati Heroïca plurima, ejusdem icones. Maximi Philosophi orationes, Homeri libri duo cum expositione & alia diversa, in papyro.
2. β. Nicandri Theriaca, in pergameno.
1. Δ. Nicephori Gregoræ historiæ, in pergameno.

O *Libri Græci.*

38. Γ. Orationes variæ diversorum in festis. Incipit a 5. Septembris, & desinit in laudem Josephi, in pergameno.
17. Γ. Origenis contra Celsum, in papyro.

2. Γ. Oribasii Medici libri 4. & de agricultura libri 20. diversorum, in pap.

4. Δ. Olympiodori Philosophi in Gorgiam Platonis & Alcibiadem, Phædonem & Philebum, in papyro.

7. A. Oppianus de piscibus, de venatione. Æschyli Tragœdiæ tres, Sophoclis sex, Euripidis tres, in papyro.

12. A. Oppianus, in pergam. cum picturis.

7. Γ. Olympiodorus in quosdam Platonis dialogos, in pergam.

13. A. Ovidii Metamorphoses, & Planudis Grammatica Græce.

7. B. Oppiani de piscibus, de Venatione & multa alia, in pergameno.

14. A. Origenis Philocalia, in papyro.

17. Γ. Origenis contra Celsum libri 8. in pergam.

16. A. Origenis Philocalia, in perg.

15. A. Origenis contra Celsum libri 8. in papyro.

22. A. Officium Græcorum, in pap.

13. B. Origenis in Matthæum & Joannem, in pap.

10. B. Oppianus antiquus, in pap.

P. *Libri Græci.*

Proverbia, Ecclesiastes; Canticum Canticorum, Sapientia Salomonis, Jesus Sirach, * Sedechias Propheta, Tobias, Judith, Maccabæorum libri tres. Josephi, quod ratio moderatrix sit passionum, in pergam.

16. B. Proverbia, Ecclesiastes, Canticum Canticorum cum expositione. Justinus de fide Catholica. Basilius, quod non sit idem substantia & hypostasis, in perg.

29. Pauli Epistolæ, Græce, Latine, Arabice, in perg.

23. B. Procopii expositio in Hesaiam Prophetam. Ecclesiastes, Cantica Canticorum cum expositione, in perg.

25. Psalterium cum commentariis, in perg.

27. B. Psalterium cum comment. Theodoreti, in perg.

20. Γ. Psalterium cum comment. Zigabeni, in perg.

25. B. Pauli XIV. Epistolæ cum comment. in perg.

Prophetæ quinque minores & quatuor Evangelia cum expositione, in pap.

37. A. Pauli Epist. ad Romanos, ad Corinthios, ad Thessalonicenses cum comment. in pergameno.

Pauli Epistolæ cum comment. Theodoreti Patrum dicta memoratu digna, in perg.

12. A. & 14. A Photii narratio de libris quos legit (i. Bibliotheca), in perg.

2. B. Paulus Ægineta, in pap.

7. A. Paulus Ægineta, in perg.

3. B. Ptolemæi Musica cum expositionibus Aristidis, Quintiliani, & Bryennii, in pap.

6. Γ. Ptolemæi Tabulæ abreviatæ, non per Theonem, sed per alium recentiorem doctum, in pap.

6. Γ. Proclus in Geometriam, in perg.

24. B. & Γ. Ptolemæi Geographia depicta pulcherrima in magno volumine, in perg.

1. B. Ptolemæi Almagestum cum expositione Theonis mathematici optimi, in papyro.

1. Δ. Ptolemæi quadripartitum opus, & Centiloquium cum expositiooe, & alia Astronomica, in pergameno, liber optimus.

1. A. Ptolemæi Almagestum & alia Astronomica, in pap.

1. A. Ptolemæi Almagestum, in perg.

1. Γ. Ptolemæi Musica cum expositione Porphyrii & aliorum, & in principio Arithmetica cum expositione, in papyro, liber rarissimus.

1. Γ. Ptolemæi Musica cum expositione Bryennii, in pap.

1. B. Ptolemæi Geographia, cum picturis, & Hieronis Mathematici Spiritalia & de aciebus bellicis, in pap.

9. Δ. Plutarchi vitæ 48. in perg. liber novus.

10. B. Procopii historia Persica, in pap.

11. Δ. Polibius historicus, in pap.

15. Γ. Pachymeræ historia, in pap.

10. Δ. Philostrati vitæ Sophistarum & Apollonii. Cebetis pinax, in pap.

13. Δ. Plutarchi Moralia, Xenophontis fere omnia opera, & Arrianus de gestis Alexandri, in pap.

Paraphrasis in prædicamenta Aristotelis & in aliqua ejus opera, in pap.

4. A. Ptochodromi Erotemata, & Simplicii de cælo & mundo, in pap.

8. A. Pausaniæ descriptio Græciæ, & Simplicii in libros de anima, in pergameno.

9. γ Porphyrii in prædicamenta, in perg. Item quæ de Arithmetica theologizantur. Non invenitur. (*sic*)

10. B. * Polideuces de elegantia, & Josephi Monachi Epitomæ Rhetoricæ, Logicæ, & totius Philosophiæ Aristotelis. In quatuor Scientias, sive mathemata, & alia quædam, in papyro.

8. A. Platonis omnia opera, in perg.

9. Δ. Plutarchi Moralia, Physica, Politica & Symposia, & alia opera, in perg.

7. Δ. Procli Platonici Philosophi expositio in Timæum Platonis, in pergameno.

4. B. Procli Platonici expositio in Parmenidem Platonis, & Hermias, in pergam.

3. B. Procli Platonici in Theologiam Platonis libri sex, & elementalis Theologia ejusdem. Hieroclis in aurea Pythagoræ carmina, in perg. Ejusdem expositio in primum Alcibiadem Platonis, in pap.

4. A. Platonis leges, Dialogi, & Epistolæ, in pap.

8. γ Plotini Platonici opera omnia, in pap.

8. Δ. Philonis Judæi omnia opera, in pap.

Platonis omnes dialogi, in pap.

3. γ Platonis respublica, leges, & Epistolæ, in perg.

8. B. Philonis Orationes quædam, in perg.

4. A. Plotinus Philosophus & Hermetis Trismegisti Orationes, & quædam alia, in pap.

11. B. Plutarchi moralia, in pergam. & de virtutibus & vitiis.

3. γ Proclus in Timæum Platonis, in pap. & in Physicam expositio brevis.

9. B. Pindari Olympia & Isthmia. Lycophron. Arati Phænomena, in pap.

11. Polideuces, (Pollux) Onomasticon, sive de elegantia, in pergam.

5. A. Polyæni stratagemata, in perg.

4. Δ. Procli & aliorum quædam in Philosophia & de legibus.

30. A. Philoponi in quatuor libros ..... de auditu & reliqua in papyro. Alexandri Aphrodisiei & Themistii.

3. ζ. Procli in Theologiam Platonis, in pap.

2. γ. Philostrati vitæ Sophistarum & alia, in pap. Plutarchi liber in papyro antiquus.

15. ζ. Pindarus, Hesiodus, Oppianus, Theocritus, in pap.

15. A. Plutarchi & aliorum quædam, & problemata Alexandri. Planudis dialogus de Grammatica, in pap.

7. B. Procli in Timæum, in pap.

3. B. Pselli quædam, & alia, in pap.

8. ζ. Philonis Judæi Orationes 30. in pap. Philonis quædam.

4. γ Plutarchi Parallela, in pap.

*. Progemisti historiæ quædam, in pap.

1. B. Plutarchi morales sermones & alia, in papyro.

1. A. Plutarchi moralia, in perg.

17. A. Psalterium, in pap.

4. A. Plotini Philosophi omnia opera, in pap.

30. B. Psalterium & alia, in perg.

20. A. Platonis quædam, liber antiquus.

3. A. Platonis dialogi 39. & vita ejus, in pap.

8 A. Procli in Theologiam Platonis, in perg.

13. A. Planudis dialogus Grammaticus & Ovidii metamorphoses a Planude Græce translatæ.

16. B. Plutarchi parallela, in pap.

28. A. Ptolemæi Almagestum, in pap.

28. B. Philonis Judæi Orationes 46. in pergameno.

28. γ. Plutarchi quidam morales Sermones. Phocylides, Theognis, Pollucis Onomasticon libri quinque. Cleomedis & Socratis apologeticus, in pap.

28. γ. Platonis omnes dialogi, præter de republica, de legibus, præter Epistolas, in papyro.

30. B. Ptolemæi Almagestum, in pergam.

30. γ. Ptolemæi quadripartitum, Centiloquium. Expositio in Ptolemæi Centiloquium. Cebetis Tabula, & Leonardi Aretini de Republica Florentinorum Græce.

7. A. Procli in Geometriam, in perg.

Q. *Libri Græci.*

Quæstiones & solutiones, diversæ, in papyro.

Quidam Sermones, in pergameno.

16. A. Quædam de diversitate ciborum, in papyro.

S. *Libri Græci.*

In Salomonis libros & Job Commentaria.

26. A. Studitæ Catecheticus, in pergam.

23. B. Sanctorum Vitæ Martii & Aprilis diversorum scriptorum.

37. B. Sanctorum Vitæ Julii & Augusti a diversis scriptæ.

25. B. Sermones Panegyrici diversorum de Vitis Sanctorum, in pergam.

27. γ. Sanctorum Vitæ quædam, in papyro.

17. γ. Sanctorum auctoritates de identitate realis substantiæ & actus in divinis (*sic*), in papyro.

14. γ. Syriani Sophistæ & aliorum super aliquas partes Rhetoricæ, in pergameno antiquo.

1. B. Strabonis Geographia primi XII. libri, in papyro.

15. B. Ex Strabone excerpta & quædam emendationes per Gemistum factæ Strabonis ab XI. Libro, ad XVII. Aristotelis de mundo, in papyro.

2. ε. Simplicii magni philosophi tum Platonici, tum Aristotelici, in libros Physicorum Aristotelis, in pergameno.

15. ε. Scholarius contra Plethonem, in papyro. Simplicius in lib. de cœlo & mundo, in papyro.

27. ε. Simplicius, Themistius, Proclus & Hermias in aliqua Aristotelis & Platonis, in papyro.

11. δ. Simplicii in decem prædicamenta Aristotelis, &c.

28. ε Simplicii in quatuor libros Physicorum secundos, in pergameno.

11. A. Simplicii in primos quatuor libros Physicorum Aristotelis, in papyro.

8. B. Sextus Academicus Philosophus, in pergameno.

13. δ. Sanctorum Patrum dicta, in pergameno.

11. ε. Scipionis somnium cum expositione Macrobii, in papyro.

5. ε. Stephanus Philosophus & alii.

15. δ. Sophoclis Tragœdiæ septem, in papyro.

12. A. Suidas in papyro, magnum volumen.

4. A. Simplicii in 4. libros de cœlo & mundo, in papyro.

8. γ. Simplicii in 10. prædicamenta Aristotelis in pergameno.

11. δ. Strabonis Geographia, in pergameno.

11. δ. Suidas, in pergameno.

Scriptum super Psaterium & alia, in pergameno.

Sermones quidam in pergameno in fine mutili.

17. A. Sanctorum autoritas, in papyro.

24. B. Strabonis Geographia a X. usque ad XXVII. librum, in papyro.

28. Simplicius in totam Physicam, in papyro.

30. B. Simplicius in libros Aristotelis de cœlo & mundo & de anima, in pergameno.

T. *Libri Græci.*

30. A. Theodoreti Orationes Monasticæ & Palladii Lausiaca & de Brachmanis, in pergameno.

24. A. S. Thomæ de Aquino prima pars Theologiæ Græce, in papyro.

21. A. Ejusdem ad cantorem Antiochenum & primæ & secundæ, magnum volumen Græce, in pergameno.

2. B. Theonis tabulæ Astronomicæ, in papyro.

6. ζ. Theonis in Platonem de materiis.

29. ε. Tabulæ astronomicæ cum literis aureis, in pergameno.

Theonis expositio in Ptolemæum, in pap.

12. A. Thucydides, in papyro.

12. A. Thucydides, in papyro.

8. B. Theophrastus Philosophus, de historia & generatione plantarum, in pergameno.

14.. Timæus Locrus Platonis dialogi, & de republica, in pergameno.

8. δ. Themistii in Aristotelem & alia quædam, in papyro.

2. δ. Timæi Locri de natura hominis. Plethonis in Aristotelem contra Platonem, & ad Scholarium de re eadem. Luciani Orationes duæ, excerpta ex Plutarcho, vita Socratis, & alia, in papyro.

12. δ. Tabulæ astronomicæ.

5. γ. Theodori lectoris historia Ecclesiastica, in papyro.

6. α. Theodorus Philosophus, in pergameno.

13. α. Theodoretus in Epistolas Pauli, in pergameno.

36. γ. Novum Testamentum, in pergameno.

37. β. Theophylacti in Oseam, in papyro.

34. γ. Theodori Metochitæ Mathematica, in papyro.

38. γ. S. Thomæ prima pars contra gentiles.

30. α. Theodoreti expositio in Psalterium, in pergameno.

V. *Libri Græci.*

Virginis laudes diversorum, in pergameno.

X. *Libri Græci.*

9. α. Xenophontis Cyropædia libri 8. & alia opuscula ejus, in pergameno.

Xenophontis Cyropædia & multa alia, in papyro.

9. α. Xenophontis historia post Thucydidem, & de dictis & factis Socratis, & aliæ orationes, in papyro.

5. α. Xenophontis ἀνάβασις Cyri, in papyro.

Z. *Libri Græci.*

14. β. Zonaræ chronica & historia tota, in papyro.

1. α. Zonaræ historia, in papyro.

13. δ. Zonaras & Choniates historici, in papyro.

9. α. Zonaræ historia tota in papyro.

2. α. Zonaræ commentaria in Canones Conciliorum.

Sequitur index, operum Athanasii α. Κατὰ Ἑλλήνων.

Β. Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ θεοῦ λόγου καὶ τῆς διὰ σαρκὸς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

Γ. Πρὸς Δρακόντιον ἐπίσκοπον.

Δ. Πρὸς τοὺς ἐν Ἀφρικῇ τιμιωτάτους ἐπισκόπους.

ε. Ἀπολογία περὶ τῆς φυγῆς αὐτοῦ.

ϛ. Περὶ σαρκώσεως τοῦ θεοῦ λόγου.

ζ. Λιβερίου ἐπιστολὴ πρὸς Ἀθανάσιον.

η. Ἀντίγραφον Ἀθανασίου Λιβερίῳ ὅτι τέλειον ἄνθρωπον ἀνέλαβεν ὁ θεὸς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας.

θ' ἐπιστολὴ πρὸς Ἀδέλφιον κατὰ Ἀρειανῶν.

ι' εἰς τὸ, πορευθέντες εἰς τὴν ἀπέναντι κώμην, εὑρήσετε πῶλον.

ια. εἰς τὸν σπόρον.

ιβ. περὶ τῆς τοῦ μονογενοῦς τοῦ θεοῦ λόγου ἐνανθρωπήσεως κατ' Ἀρείου καὶ Ἀπολιναρίου.

ιγ'. πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξους, ὅτι παρὰ τῶν Ἀρειανῶν διωγμὸς ἐγένετο.

ιδ'. πρὸς Σεραπίωνα περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος.

ιε. πρὸς τὸν αὐτὸν κατὰ τῶν λεγόντων κτίσμα τὸν υἱόν.

ιϛ'. καθολικὴ ἐπιστολή.

ιζ. ἔλεγχος ὑποκρίσεως τῶν περὶ Μελίτιον καὶ Παῦλον τὸν Σαμοσατέα κατὰ τοῦ ὁμοουσίου.

ιη. πρὸς Ἐπίκτητον ἐπίσκοπον Κορίνθου κατὰ Αἱρετικῶν.

ιθ. περὶ τῆς σωτηριώδους ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ κατὰ Ἀπολιναρίου.

κ'. περὶ τῆς σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ κατ' Ἀπολιναρίου.

κα. διάλεκτος ἐν τῇ κατὰ Νικαίαν συνόδῳ πρὸς Ἄρειον.

κβ. πρὸς τοὺς ἐπισκόπους Αἰγύπτου καὶ Λιβύης ἐπιστολὴ ἐγκύκλιος κατὰ Ἀρειανῶν.

κγ. κδ. κε. κατ' Ἀρειανῶν.

κϛ. εἰς τὸ ῥητὸν, ὃς ἂν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, &c.

κζ. εἰς τὸ πάθος τοῦ σωτῆρος.

κη. εἰς τὴν ἑρμηνείαν τῶν ψαλμῶν.

κθ'. περὶ παρθενίας

λ' μαρτυρίαι ἐκ τῆς ἁγίας γραφῆς τῆς κατὰ φύσιν κοινωνίας ἐκ τοῦ ὁμοουσίου εἶναι τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα.

λα. εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς θεοτόκου.

λβ. εἰς τὸ πάθος τοῦ κυρίου καὶ εἰς τὸν σταυρόν.

Hic catalogus ab homine non ita perito concinnatus fuit; codices autem Card. Bessarionis hic recensiti nunc in Bibliotheca S. Marci Venetiis habentur. Inter codices autem illos aliqui rarissime occurrunt in Bibliothecis, ut Epiphanii Panaria & alii multi.

EX BIBLIOTHECA
SANCTI MARCI VENETIIS.

EX tanta suppellectile hanc solum brevissimam codicum notam accipere potui.

Codex XIV. sæculi Ἐπιστολαὶ τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου εἰς τὴν ἑρμηνείαν τῆς θείας γραφῆς. Περὶ τῆς τοῦ παντὸς δημιουργίας, hoc est: *Sancti Isidori Pelusiotæ Epistolæ, ad interpretationem divinæ scripturæ. De universi creatione, &c.* Initium Epistolæ primæ. Ἐπειδὴ κυκλικόν ἐστι τοῦ χρόνου τὸ σχῆμα, &c.

Epistolæ igitur ad diversos missæ numero 1200. quæ ad interpretationem scripturæ sacræ conferunt, secundum ordinem librorum & versuum Veteris & Novi Testamenti digestæ sunt. Cum autem inter Isidori Epistolas, quæ ad ter mille cusæ sunt, multæ in explanandis scripturæ sacræ locis versentur, non ausim dicere easdem aut diversas esse ab iis quæ in isto codice comparent. Ipsas Cardinalis Barbadicus ὁ μακαρίτης publici juris facere destinaverat, sed fato præoccupatus, alteri provinciam reliquit.

In pluteo 31. codex membranaceus; Epiphanii πανάρια, codices Panariorum admodum infrequentes sunt in Italia.

In pluteo 32. Basilii Epistolæ.

In eodem Pluteo, codex membranaceus non spernendæ antiquitatis, Gregorii Nazianzeni Carmina.

In pluteo 34. Eusebii de Præparatione Evangelica, codices tres. Codices de Præparatione Evangelica non tam rari sunt, de Demonstratione vero rarissimi.

In pluteo 37. codex membranaceus Evangelium S. Matthæi Græcum & Hebræum e regione. Videndum an sit versio Hebraica a Munstero publicata.

In eodem pluteo, Origenes in Mattheum & Joannem.

Codex Græcus, Josephi opera Græce, descriptus est jussu Cardinalis Bessarionis Romæ, anno 1469.

Alexandri Magni Historia fabulosa, eadem forte quam laudavimus superius, quæque Callistheni cuidam tribuitur.

Themistii de Amicitia.
Alcinoi ded ogmatibus Platonis.
Lampi Buragi στρατηγικὸν contra Turcos.

EX BIBLIOTHECA
GRIMANA.

Novum Testamentum Græce XI. sæculi.

Theodori Antiocheni in XII. Prophetas. Hic liber nondum editus est.

Catena in Job Græce.

Catena in Matthæum in codice membranaceo XI. sæculi.

Codex membranaceus X. sæculi, Theodoretus in Psalmos.

Theodoreti item θεραπευτικὴ ἑλληνικῶν παθῶν προθεωρία, id est, præludium, sive prospectus de curatione morborum Græcorum, sive Gentilium: cujus initium πολλάκις μοι τῶν τῆς ἐυ. codex recens.

Codex Joannis Chrysostomi in Joannem.

Codex recens, Cyrilli Catecheses. Item Simeonis Thessalonicensis de Ecclesiasticis Mysteriis.

Codex recens Maximi, in quo multa non edita.

Tituli legales Imperatorum Constantinopolitanorum: initium οἱ μαθηματικοί.

Historia Barlaam & Josaphat in fine mutila; initium ἐν τῷ ὀνόματι θεοῦ ἀγαπητοῦ αὐτοῦ υἱοῦ υἱοῦ.

Codex recens, Joannes Cantacuzenus contra Muhammedem.

Heronis πνευματικὰ, sive de machinis pneumaticis.

Pappi Alexandrini, συναγωγῶν τρίτον, de Geometricis.

Nonni Dionysiaca, codex recens elegans.

Manuelis erotemata in codice XIV. sæculi; sed hæc scripta sunt erasis & deletis pene aliis, quæ nono sæculo exarata fuerant, ut ex charactere, qui certis in locis adhuc legi potest, liquidum est; simile occurrit non infrequenter. Videntur autem quæ erasa fuere esse homiliæ cujusdam Patris.

In codice recenti, Ptolemæi Cosmographia mutila.

Codex recens, Philostrati Heroïca.

Πρόλογος τοῦ λεγομένου Συντιπᾶ τοῦ φιλοσόφου, μεταβληθεὶς ἐκ τῆς Συριακῆς βίβλου, ὡς εἶχεν αὐταῖς λέξεσιν, εἰς τὴν ἑλλάδα γλῶτταν. Id est: *Prologus cujusdam Philosophi nomine Syntipa, versus ex Syriaca in Græcam linguam, ad literam, ac verbum pro verbo.* Initium Prologi.

Διήγησις φιλοσόφου συγγραφεῖσα παρ' ἡμῶν. Initium operis: Βασιλεύς τις ἦν Κῦρος ὀνόματι, ᾧ ἦσαν γυναῖκες ἑπτά. *Rex quidam erat nomine Cyrus, cui erant septem uxores.* Videtur esse nugacissimi Græculi commentum.

Homeri, Euripidis, Sophoclis & Æschyli codices.

Alcoranus elegantissime descriptus, primis paginis auro illitis.

BIBLIOTHECA MELETII TYPALDI
Archiepiscopi Græcorum Philadelphiæ Venetiis.

Codex membranaceus XI. sæculi, Theodoreti προθεωρία εἰς τοὺς ψαλμούς. Initium: Ἐμοὶ μὲν πρὸ τῶν ἄλλων θείων λογίων καταθύμιον ἦν.

In alio codice: Ejusdem, εἰς τὰ ἄπορα τῆς ἁγίας γραφῆς. *Quæstiones in loca difficilia Scripturæ Sacræ.*

In alio codice, Theodori Antiocheni in XII. Prophetas, idem opus de quo supra in ædibus Grimanis agitur. In monito ad commentarium Oseæ, hic Theodorus citat suum in Psalmos librum, litteram vulgo interpretatur. Commentarium bonæ notæ; non memini an vox Antiocheni Ἀντιοχέως in codice legatur, an a me ex opinione adjecta sit.

Codex XI. sæculi membranaceus, Hesychii Hierosolymitani interpretatio in Psalterium, initio mutila ..... ἐστὶν μὲν οὖν ὁ μακαρισμός. Hujus laciniæ bene multæ in catenis sunt; opus integrum cusum non est.

Catena in Psalmos Græca brevis, XI. sæculi, membr.

Codex XIII. sæculi bombycinus, catena in Psalmos.

Codex XII. sæculi, Euthymii Panoplia non cusa Græce, sed Latine tantum.

Codex membranaceus optimæ notæ XI. sæculi, Joannis Damasceni Paralella, & alia ejusdem.

In codice recenti, Gelasii historia.

In alio codice recenti, Epist. Joannis Papæ ad Photium Patriarcham, cujus initium: Οἶα ἀγνοεῖν συμβαίνει ὑμᾶς ὡς τινὲς τῶν αὐτόθι.

EX BIBLIOTHECA
Dominicanorum Venetiis.

Codex XII. sæculi, Epistolæ Gregorii Nazianzeni, & quædam Basilii.

Codex XIV. sæculi, S. Thomæ Aquinatis opera Græce.

Codex XI. sæculi membranaceus, Thucydidis historia.

Codex bombycinus XIV. sæculi duobus tomis, Suidæ lexicon.

Thomæ cujusdam ad Psaltem Antiochenum de Filio Dei, præit σκοπὸς τοῦ λόγου.

Codex XII. sæculi, Plutarchi vitæ, incipientes a Demetrio.

Codex XIV. sæculi, Libanii orationes.

Codex ſcriptus anno mundi 6792. id eſt, Chriſti 1284. in charta bombycina, Georgii Cedreni hiſtoriæ. Initium: Πολλῶν τῶν πρὸ ἡμῶν φιλοθέων ἀνδρῶν φιλιστόρων.

Codex membranaceus XI. ſæculi, Ariſtidis orationes.

Codex XV. ſæculi, Anonymus de cauſis & de rebus Philoſophicis. Liber nuncupatus Joanni Cornelio Georgii Epiphanis filio, Reginæ Cypri Catharinæ ἀδελφιδῷ, id eſt, fratris filio.

Codex XIV. ſæculi, Apophthegmata Æſopi.

Codex XIV. ſæculi, Lexicon peramplum, cujus initium, κάπηλος ὁ ἀπροστασίας κατὰ τὸ τοῦ ἁπλοῦ ὄντος. Initio libri hæc ſcribuntur Ἰωάννου τοῦ Μοναχοῦ ὡς ἐγὼ νομίζω, id eſt, *Joannes Monachi, ut arbitror.*

Codex XV. ſæculi, Stephanus de urbibus.

Codex XV. ſæculi, Dionyſius Halicarnaſſeus: in fine hujus & aliorum multorum iſtius Bibliothecæ codicum legitur hoc carmen, aut quid ſimile:

Θεοῦ τὸ δῶρον ἠδὲ Καίσαρος πόνος
Τοῦ στρατηγοῦ.

Id eſt: *Dei donum, Cæſariſque Strategi opus.*

Codex Appiani ab eodem Cæſare Stratego ſcriptus.

Polybius in cujus fine dicitur eumdem Strategum codicem ſcripſiſſe Florentiæ. Unde putarim Cæſarem Strategum ex numero Græcorum fuiſſe, qui a Laurentio Mediceo Florentiam evocati ſunt, ut codices conſcriberent.

Diodorus Siculus ejuſdem Strategi manu.

Pindarus eodem ſcriba.

Dionyſius Perihegetes, eodem ſcriba, qui in codice quodam Lacædemonius dicitur.

Latini pariter codices iſtic bene multi ſunt, ſed magna pars ſcholaſticorum ſequioris ævi: aliquot tamen bonæ notæ comparent, videlicet:

Guillelmus Paſtrengicus de Viris illuſtribus, erat is Petrarchæ Magiſter, cujus ille frequenter nnn ſine laude meminit. Eſtque opuſculum ut illo ævo perutile, multi ſcriptores, multique libri non noti ibidem memorantur. Poſtea vero in quodam Bibliopolio incidi in eumdem Paſtrengicum Venetiis cuſum anno 1547. At perinde ignotus eſt etiam Venetiis, ac ſi nunquam vidiſſet lucem: ad hæc mendis infinitis fœdatus, ut vix apta ſententia eruatur, hiulcus & lacerus in multis, ita ut operæ pretium duxerim, illum ad duos Romanos codices caſtigatum & auctum Typis iterum dare inter Anecdota.

Codex XIII. ſæculi, Anonymi opus, cui titulus: *Chronica iſta compilata eſt ex Chronica * Damaſi Papæ & Jeronymi, & Euſebii & Beati Iſidori, & ex Chronica Honorii incluſi, & ex hiſtoriis Eccleſiaſticis & ſcholaſticis, & ex diverſis decretis civitatum antiquarum. Et hoc uſque ad Fredericum Romanorum Imperatorem. Et dicitur Chronica a Chronos Græce: Unde Chronica eſt liber continens temporum deſcriptiones.* Initium: *Præſens ſæculum diſtinguitur in duos ſtatus: primus ſtatus, &c.* Definit hiſtoria ad annum Chriſti 1250. Quod ſane Chronicon alicujus pretii videtur. Verum ejus potiundi cauſa interventu uſus R. P. Antonii Cloche Præfecti Generalis Ordinis Dominicanorum, viri multis mihi nominibus obſervandi, optatum aſſequi non potui: neque explorare euſumne an ineditum ſit.

Ambroſii Camaldulenſis verſio libri Athanaſii contra Gentes & de Incarnatione.

Chronicon Martini, * Poloni non legitur in codice; nec deſunt qui putent hunc Martinum, alium a Polono, cujus initium adferimus. Incipit: *Chronica fratris Martini, Domini Papæ Capellani & pœnitentiarii, de conditione & regimine Romanæ urbis, & geſtis Summorum Pontificum & Imperatorum.*

Quoniam ſcire tempora Summorum Pontificum Romanorum ac Imperatorum, necnon & aliorum Patrum ſuorum contemporaneorum, quam plurimum inter alios Theologis ac Juriſperitis expedit; Ego frater Martinus, Domini Papæ Capellanus & Pænitentiarius, ex diverſis Chronicis ac geſtis Summorum Pontificum & Imperatorum, præſens opuſculum per annos Incarnationis Domini ab ipſo primo Pontifice Jeſu-Chriſto & ab Octaviano primo Auguſto, ſive Imperatore, per Pontifices & Imperatores deſcendendo uſque ad Honorium Papam IV. deduxi incluſive in una pagina eo anno Domini, quo creatus quiſque fuit, ponendo Imperatores. Et quia tam Pontifices, quam Imperatores Romanæ urbis eſſe dicuntur, idcirco conveniens arbitratus ſum, de conditione & ſtatu urbis aliqua præmittere, ut ſic de ipſius Pontificibus & Imperatoribus ordinatius poſſim procedere.

Compilavi autem præſens opuſculum ex ſcriptis Titi-Livii, item ex Chronicis Oroſii.

Item ex Chronicis Damaſci (ſic) *Papæ de geſtis Pontificum & Imperatorum.*

Item ex Chronicis Pauli Romani Diaconi Cardinalis, de geſtis utrorumque.

Item ex Chronicis Gilberti, de geſtis utrorumque.

Item ex Chronicis Richardi Monachi Cluniacenſis.

Item ex Chronicis Gervaſii.

*Item ex Chronicis * Eſtodii,* * alii legunt, *Methodii.*

Item ex Chronicis Godefredi Viterbienſis.

Item ex Chronicis Fratris Vincentii Bellivacenſis (ſic). *Et aliqua accepi ex decreto, & quædam ex paſſionibus Sanctorum.*

Codex ſic deſinit:

Bonifacius VIII. natione Campania de civitate Anania ſedit ann. deficit hic codex. Deinde ſequitur catalogus Regum Francorum deſinens in Philippum Pulchrum.

Hæc deſcribere viſum eſt, quia mire variant codices Chronici Martini Poloni, maximeque initio; nam quod ſuperius legitur, uſque ad Honorium Papam IV. alii codices ad Clementem IV. alii ad Gregorium IX. alii ad Joannem XXI. Vix itaque poteſt Martini Chronicon in codicibus quale a primo auctore exaratum fuit deprehendi; nam quivis Amanuenſis, ut liquet, ad ſuam uſque ætatem deduxit hiſtoriam, atque in prologo nomen Pontificis ſui ævi, amoto priore poſuit, in ſerieque non ſemel diſſentiunt codices.

Codex XV. ſæculi, Joannis Columnæ Ordinis Prædicatorum de Viris illuſtribus uſque ad ævum ſuum, ordine alphabetico: opus non ſpernendum & luce dignum. Eumdem eſſe puto Joannem Columnam, qui olim Petrarchæ familiaris fuit. Exſtant multæ Petrarchæ ad Joannem Columnam literæ. Is ut ibidem fertur ex Ordine Prædicatorum erat, ac demum in Cardinalium numerum evectus eſt.

De codice Evangelii S. Marci.

Hinc proceditur ad codicem Evangelii S. Marci inspiciendum, qui servatur in armario vicino, & ut in voto erat diligenter considera-vimus cum D. Leith, seu Gualterio Bibliothecario; est codex ille quadrus, operculo argenteo deaurato, confectus ex philira, seu papyro Ægyptiaca, multo tenuiore quam codex Josephi Mediolanensis, & sane, ut inspicienti sedulo visum fuit, hallucinantur, ni fallor, qui membranaceum dictitant. At quia omnium una vox est, esse membranaceum, vellem ab aliis rem accuratius explorari. Folia agglutinata simul sunt & putrida, ut non facile possint didivi sine fractione: nam locus perquam humidus, & brevi periturus funditus est codex si istic maneat. Characteres autem etsi vix legi possunt, evidenter Latini sunt, nam multories occurrunt literæ D. & R. quæ non habent eamdem in Græcis atque in Latinis formam. Quod ait autem nupenis quidam, se legisse vocem ΚΑΤΑ, is in prima litera hallucinatur; est quippe B, sic scriptum, uti solet in antiquis codicibus bene multis. Est igitur ΒΑΤΑ, ex vocibus quæ frequenter occurrunt in Evangelio, ut ΙΒΑΤΑΥΤΕΜ, nulla enim distinctio vocum est in hoc codice. Quod autem se vidisse putat literam Δ Græcam, errat similiter, est enim Α cujus transversa linea non comparet & clausum videtur inferius, quia duabus lineolis characteres inferne & superne clauduntur ut in scribendo rectius procederetur. Cum autem ait se in literam Σ incidisse, haud felicius; nam similem nunquam vidi accuratius licet inspexerim. Hæc de manu scripto cujus causa eruditorum turba didicitur in partes. Aiuntque vulgo autographum esse S. Marci. Nullum sane codicem me vidisse memini, qui majorem isto antiquitatis speciem præferat. Quod autem Latine scriptus sit codex, in controversiam vocari nequit ex historia, quam attuli in Diario Italico p. 56.

Museum Domini Antonii Capelli.

Codex antiquus, Biblia Hebraïca, queis elegantiora nunquam vidi, complectiturque omnes Biblicos libros.

Pars altera Bibliorum Hebraïce, antiqua.

Rabbi Abraham interpretationes in scripturam Hebraïce.

Rabbi Abraham alius codex in Genesim Hebraïce.

Aliqui codices Arabici, Hebraïci, &c.

Codex bombycinus sæculi XIII. excerpta longissima & pretiosissima Stromatum S. Clementis, itemque ex Protreptico & Pædagogico quædam.

Stromatum codices rarissimi omnium sunt, non diu est quod existimabant ex literatis bene multi, vel ipsum codicem, ad cujus fidem edita primum Stromata fuere, amissum periisse. At Florentiæ reperi, Venetiisque excerpta istæc, quorum exempla item duo Romæ esse nuper accepi.

Codex membranaceus XI. sæculi, Basilii orationes quædam.

Codex membranaceus XI. sæculi, Chrysostomi homiliæ. Alter ejusdem ætatis.

Vita S. Mariæ Ægyptiacæ, & Scala Joannis Climaci, scripta anno mundi secundum Græcorum æram 6821. Christi 1313.

Historia Constantini Manassis, sæculo XIV.

Aristotelis codices bene multi de Animalibus, Ethicorum ad Nicomachum, Politicorum, Oeconomicorum, Magnorum moralium ad Eudemum, Mechanicorum, Problematum, Metaphysicorum. Alexandri Aphrodisiei problematum.

Theophrasti de Historia plantarum. Ejusdem de causis plantarum. Ejusdem Metaphysicorum.

Etymologicon Græcum XIV. sæculi.

Hi codices Græci, Latini vero:

Hieronymi in sacram scripturam. Item liber Epistolarum ejusdem.

Diploma in cortice scriptum octavi ineuntis, ut puto, sæculi, charactere Langobardico, supra fidem lectu difficili, corrosum ab extremitatibus & in medio a mure qui obvolutum Diploma deformavit pene totum. Est judicium Reate latum, ubi de tutela agitur. Partes quæ litigant, aut Gotthi, aut, quod verisimilius est, Langobardi sunt, judices vero Romani. Monumentum hoc ut per tempus licuit » exscripsi in Diario Italico . . . .
» . . . . quibus adfec-
» tionem . . . . . patrona nos . . . .
» qui pridem memoratum superius Guduhul
» . . . . erunt in minore nos
» cunctos. . . . . non potuit
» reperiri ne qualicumque. . . . .
» . . . eunt vel specialem tutorem in nego-
» tiis.' . . . . ratus fuerat a ves-
» tra fieri desiderat gravitate . . . . petitionem factam solenniter ad vestra laudabiliter ordinanda destinavit. Idcirco poscimus ut eandem petitionem jubeatis fieri & quæ sunt postulata legaliter ordinari. Horanius, Antonius & Volusianus, sed & cunctus ordo * dd. Ex concurialibus Volusianus & Luminosus ad Gundihildiinsuis cujus offensio agitur & ad eos excurrant per quos Gundihilinsuis ad nos faciendi tutorem causa direxit, & misso propriæ voluntatis responso, significet. Cum Volusianus * adque Luminosus ad Gundihilinsuis pervexissent paulo-post reversi dd. Pergentes ad Gundihilinsuis . . . vestræ de . . . . . vestræ gravitatisque petitionem faciendi turotis specialis; ad vos rem per suos direxisse propria voce sigoavit, & postulavit ut in ejus petitione seria continetur, Flavianum in designatis negotiis tutorem specialem filiis ipsius ordinetis. Horanius, Antonius, Volusianus & cunctus ordo dd. Quoniam voluntatem Gundihilinsuis faciendo . . . . speciali tutorem liberis ejus mun . . . . per Volusianum adque Luminosum nostros concuriales agnovimus ab actoribus me . . . . . . Gundihilinsuis oblata petitio suscipiatur & congrua lectione donetur, Nitiblius legit. Legali semper est remedio minoribus succurendum. quibus paterna solatia fata subducunt; ne proprio genitore privati, cum viduatæ matris non possit vis iotercedere, propter ætatis * invicillitatem illorum substantia vel eorum facultas occumbat. Ante dies istos non plurimos Guduhulsuis meus * jugales fatorum sorte consumptus. duos mihi parvulos

vulos de communi matrimonio liberos dereliquit, de quibus doloris stupote depressam tutelam minis..... nec utilem... tutores.... ad suam reperire personam; & quia memoratus Gunduhulsuis in L... jugalis meus, in quibusdam negotiis ante non multum temporis quam decederet noscitur fuisse repulsatus & eo defuncto calumniatores in orphanorum rebus vehementer insistunt, ne qualicunque desidia facultatibus otbatorum dispendium generetur ut iis non * indisensis adversus insidias convalescant, elegi vel specialem tutorem, donec georalem matura deliberatione perquiram a vestræ gravitatis ordine postulare: Quapropter * hujus seriæ petitionis, imploro vestram, * Reatehis civitatis municipes, gravitatem, ut in causa..... qui mihi... dulci...... otiundus Guduhulis qui aote obitum suum a Badiud, sed & a Sosemud qui Faffo connominatur atque a Gunderit repulsatus fuisse * conoscitur in diversis judiciis per auditionem narrationum si...... legitur esse conventus; Flavianum, quem fide comprobatum plurimis ad ptæsens potui reperire, sub legitima cautela specialem tutorem Leudasit atque Lundesit meis libetis adhuc minoribus utilius ordinetis, quatenus ejus peculiari cura, actotes eorum bona non fraudibus, ut adsolet, aut quibuslibet subreptionibus retinere valeant & æquitatis ordinem * terminari. Horanius, Antonius adque Volusianus, sed & cunctus ordo dd. Lectæ petitionis serie gesta...... p.ent tunc postulatis. Flavianus ad medium deducatur, & utrum libenter in designatis negotiis officium suscipiat voce propria fateatur. Cumque Flavianus fuisset ingressus, Horanius, Antonius adque Volusianus, sed & cunctus ordo dd. Gundiluldiinsuis filiis suis specialem tutorem te in causis in quibus Gunduhulsuis in....... etus a Badiud in... vel a Sosemud connominato Fassone, necnon a Gunderit * pulsatos fuerat petit ordinari. Si specialem tutelam libenter adsumis, moderanter vel legaliter administrare oportet, & præsentibus consiteris. Flavianus ab ... libenter in memoratis causis officium tutelæ suscipio & utilitet me sicut oportet administrare promitto. Horanius, Antonius, adque Volusiaous, sed & cunctus ordo dd. Quoniam minorum nibil est utilitatibus denegandum, & in corum designatis negotiis tum.... num desiderio professio vel sponso..... specialem .... Adque......... cc. pp. in causis in quibus Guduhulsuis a Badiud & a Sotemud connominato Fassone, vel a Gunderit fuerat repulsatus..... specialem te tutelam decernimus ministrare, cui ut * legirima firmetur, injungo fidejussorem de tuæ administrationis integritate, sicut legalia constituta sunt, præbere idoneum non desistas, cujus ope minorum possit utilius substantia ministrari; Flavianus.... azel... nullus potent præbere.... ideo qnia specialem tutelam libenter adsumo, Liberatum de administratione mea fidejussorem vestræ præbeo gravitati. Horanius, Antonius adque Volusianus, sed & cunctus ordo dd. Nuncupatus a Flaviano fidejussor nostris * optutibus præsentetur, Liberatus... solutus. Horanius, Antonius adque Volusianus, sed cunctus ordo dd...... Flavianus in concilio nos deduxit. Liberatus. Utpote qui specialis tutor a Gundihilinsuis filiis ejus postulatus est in causis in quibus pater eorum a Badiud vel a Sosemud qui Fasso connominatur, sed & a Gunderit pulsatus fuerat, ego fidejussor accedam. Horanius, Antonius adque Volusianus, sed & cunctus ordo dd. Libenter hujus tutelam fidejussor accedis. Liberatus. Adque libenter & prona voluntate. * Flavianus memoratus speciali tutela fidejussor accedo. Horanius adque Antonius & Volusianus dd. Et * oblegatis rebus tuis omnibus quas * habis & habere potueris, cum tuo actu & adnisu integte sine fraude, vel dulo minorum negotia * spondis administrare. Liberatus. Et oblegatis rebus meis omnibus quas habeo habiturusve sum, Flavianum nuncupatum specialem tutorem minorum utilirer & integre sine qualicunque dolo vel fraude moderanter & fideliter spondeo ministrare. Horanius, Antonius, & Volusianus, vel cunctus ordo dd. Quoniam in designatis negotiis Flavianus a Gundihildiinsuis fidelis ejus specialis tutor petitus, per interventum fidejussoris est ex optima ratione firmatus; quid amplius adstantes fieri desideratis nisi solum .... fidejussor ejus.... gravitate vestra ut susceptæ tutelæ fidem facere valeamus, gestorum nobis editionem jubeat solemniter celebrari. Horanius, Antonius & Volusianus, vel cunctus ordo dd. Gesta vobis ut mos est competenter edantur.

Ego Horanius unus Curialis civitatis Reatehis, gestis apud nos habitis, edidi.

Ego Antonius alius Curialis civitatis Reatehis, gestis apud nos habitis, edidi.

Ego Volusianus alius Curialis civitatis Reatehis, gestis apud nos babitis, edidi.

Ego Decoratus alius Curialis civitatis Reatehis, gestis apud nos habitis, edidi.

Ego Maximus alius Curialis civitatis Reatehis, gestis apud nos babitis, edidi.

Ego Vigilius alius Curialis civitatis Reatehis, gestis apud nos habitis, edidi.

Ego Flavianus his exemplaribus gestorum a me datis subscripsi, quæ per Constantinum Comitiacum reddidi.

Ego Constantinus Comitiacus.

Decembris anno Christi.....

Hæc in multis ut videre est labefactata sunt; sed ita tamen ut qua de re agatur expiscari in promptu sit, suppleta pletumque conjectando narratione, vetum alia characteris forma, ne conjecturas meas assertæ lectionis loco habeant, qui in hæc incident. En totius negotii compendium.

Qui litigant Gothi aut Langobardi sunt, ut ex nominibus liquet: Judices autem Romani. Guduhul quidam Reate degens, ab actoribus, & calumniatoribus nomine Badiud, Sosemud cui cognomen Faffo, & Gunderit actus, & ut in decreto legitur, repulsatus fuerat. Inter hæc diem obiit Guduhul, & reliquit Gundihil uxorem viduam cum duobus liberis Leudasit & Leudesit. Eo defuncto memorati Sycophantæ, in orphanorum bona vehementer insistebant, ut indefensis eriperent. Tum Gundihil misit ad municipes Curiales Horanium, Antonium & Volusianum, & totum Curialium ordinem, viros qui de injuria illata quererentur, & tutorem postularent. Muni-

cipes & Curiales supradicti, ex concurialibus duos Volusianum & Luminosum ad Gundihil mittunt, qui rescriptum petitionis ejus postulent. Mittit illa per concuriales petitionem feriam, ubi exposita rerum conditione, postulat filiis suis dari in specialem tutorem Flavianum quemdam, donec tutorem generalem Curia decernat; dummodo Flavianus legitimam cautionem offerret de proba futura administratione. Rogatur a Curialium ordine Flavianus num tutelam admittat. Annuit Flavianus & sponsorem offert Liberatum, qui de futura administratione cautionem præbet. Tum jussu Curialium Reatinorum diploma editur, quod cum ob alia multa, tum ob formam veterem juridicam singulare videtur. Hærere me fateor in vocibus Guduhulsuis & Gundihilinsuis: nam ultimæ syllabæ suis, & in-suis, quæ in diplomate semper post Gunduhul & Gundihil subsequuntur, transversa superne linea notantur. Juvat credere nomina Gunduhul & Gundihil esse conjugum propria; illud autem additamentum, suis, & in-suis, quorsum spectet expiscari non potui, neque per tempus licuit rem accuratius explorare.

Singulare est annum Christi in charta primitus notatum fuisse; infrequens enim est isto ævo annum Christi consignari in diplomatibus. Attamen hoc monumentum sæculi octavi est, uti diximus, aut ut minus, quod ægre tamen crediderim, noni insignita. Unum novimus, duobus ante sæculis ab Dionysio exiguo concinnatam methodum Christianæ epochæ, a Beda sæculo octavo usurpatam fuisse. Quando autem inde cœperit adscribi diplomatibus hactenus incertum fuit; liquet porro istud de quo agimus inter prima istiusmodi accensendum esse.

Bibliotheca Tarvisiana.

Biblia Hebraïca antiqua cum notis Massoreticis.

Liber benedictionum & precum Hebraïce.

Cæcilii Cypriani opera in codice recenti, in quo, ut aiebat quidem ipse D. Tarvisianus, quædam Epistolæ non editæ.

Ambrosii de Sacramentis codex scriptus anno 1436.

Hieronymus in Matthæum XV. sæculi.

In codice XV. sæculi, inter homilias S. Augustini & aliorum, liber ejusdem Augustini de beato Latrone qui pependit in Cruce, cujus initium, *Deus erat in Christo mundum reconcilians.*

Epistola B. Eusebii ad Damasum Portuensem de transitu B. Hieronymi, codex non antiquus.

Rubricæ libri Joannis Dasmasceni Presbyteri, in quo est *traditio certa ortodoxa fidei, versa de Græco in Latinum a Burgundo Judice cive Pisano sub Eugenio III. Pont. Max.*

In codice XIV. sæculi, Passio Domini nostri Jesu-Christi secundum Nicodemum. Item quædam ex Evangelio secundum Thomam.

S. Antonini Summula de Confessione, quam non cusam dicunt.

Raymundus Lullus.

Ludovici Patriarchæ Aquilegiensis Epistolæ quædam scriptæ anno 1428.

Joachimi Epistolæ, codex vetus.

Dialogi Luciani Græce in codice XIV. sæculi.

M. T. Ciceronis ad Quinctum fratrem, ad familiares, Tusculanæ, Academicæ quæstiones, de fato, orationes in variis codicibus.

Festus Pompeius, codex recens, *bis.*

Crispus Sallustius, Nonius Marcellus.

Justinus cum prologis ad libros Trogi Pompeii ab initio, qui prologi rarius occurrunt in codicibus Justini.

Lactantii commentarius in Statii Thebaïda.

Juvenalis Satyræ. In alio codice Persius cum Juvenale.

Martianus Capella.

Q. Asconius Pedianus.

Epistolæ Phalaridis & Bruti Latine.

Valerius Maximus, scriptus anno 1389.

Diarium scriptum Fratris Pauli (frà Paolo) manu. Ejusdem opus in Concilia.

Aspasii Orthographia.

Leonardus Justinianus, Francisco Philelpho liber Philologicus.

Leonardi Aretini, de primo Punico bello.

Chronicon ab initio mundi ad annum 1428. de rebus maxime Longobardicis & Venetianis.

Chronicon ad annum 1454. vulgari Italico idiomate. Alia item Chronica.

Uti dixi partem solum codicum Tarvisianorum vidi, nondum advectis reliquis: alii enim majore numero & pretio sunt. Unum libet commemorare, qualem accepi a clarissimo viro Apostolo Zeno Venetiarum ornamento. Est codex membranaceus scriptus anno circiter 1210. Anonymi scriptoris rerum Venetianarum; antiquiorem neminem gestorum suorum historicum norunt Venetiani. Agit is de Insulis in queis sitæ Venetiæ, quarum tam frequentes & tam jejunæ exstant notitiæ. Habet is historiam Patriarcharum Aquileiensium, Gradensium, Episc. Torcellensium & Venetianorum, necnon Summ. Pontificum, Imperatorum & Ducum, addita brevi narratione familiarum aliquot veterum Patritiarum, multum diversa ab iis quæ vulgo de iisdem familiis feruntur in Chronicis recentioribus. Animadvertit ipse D. Apostolus Zenus, Dandulum in historia, quam circiter annum 1350. scripsit, frequentissime istius scriptoris libro & monumentis usum. Cujus anonymi stylus subbarbarus & incomptus est, ac sæculi istius inelegantiam olet.

In eodem musæo Tarvisiano exstat historia Venetiana manuscripta Latine eleganterque exarata anno 1424. a *Laurentio de Monaco* Cancellario magno regni Cretensis, cujus pars solummodo cusa fuit. Isthæc omnia cum aliis bene multis haud dubie complectetur collectio quam parat idem vir doctus Apostolus Zenus, nobis amicissimus, hoc titulo: *Rerum Italicarum Scriptores.*

Sed nusquam puto exstare tot codices ad historiam Venetianam spectantes, quot in ædibus clarissimi viri Cornari Biscopia ad magnum canalem. Sed quorum pauci superant trecentos annos. Istic Oratorum Reipublicæ diaria bene multa, historiæ bellorum, & alia hujusmodi pene innumera.

Bibliotheca Procuratoris Justiniani Venetiis.

IN codice XI. fæculi, Pſalmi & officia Græcorum.
Codex XI. fæculi, Catena in Pentateuchum, & in libros Joſue, Judicum & Ruth, ex Diodoro, Theodoro, Theodoreto, Acacio Cæſarienſi, Hippolyto Romano, Didymo, Philone Epiſcopo, Serapione Thmuitano, Baſilio, Joanne Chryſoſtomo, Gregorio Nyſſeno, Cyrillo, Ephremo, Epiphanio, Gennadio Conſtantinopolitano, Origene.
Codex recens, interpretationes in Oſeam & Habacuc.
Codex XIII. fæculi, Nicetæ catena in Job.
Codex recens, Anonymi commentaria in Prophetas.
Codex recens, commentaria Anonymi in Jonam, Nahum & Michæam.
Codex recens, commentaria in Hexaëmeron, & alia SS. PP. opuſcula.
Codex XIV. ſæc. Athanaſii operum tomus primus, ſecundi tomi complectentis Apologias & hiſtorica opera ne unum codicem in Italia reperi, nam ii rariſſimi ſunt.
Codex bombycinus ſcriptus anno Chriſti 1346. ubi Michaëlis Pſelli Synopſis Pſalterii. Athanaſii interpretatio in Pſalterium, ſimilis ei de qua in Bibliotheca S. Ambroſii Mediolan. dicemus, quæ non eſt magni illius Athanaſii opus. Ejuſdem in Cantica. Cyrilli lexicon & explicatio vocum Ebraïcarum.
Codex recens, Quæſtiones Athanaſii ad Antiochum, Maximi Margunii Cytherenſis enchiridion & alia.
Codex X. fæculi, Homiliæ Baſilii in Heſaiam.
Codex XI. fæculi, Gregorii Nazianzeni orationes quædam.
Codex XIV. fæculi, Quæſtiones Gregorii Theologi, quæ Athanaſii nomine tertio tomo a nobis ut ſpuriæ editæ ſunt.
Codex X. fæculi mutilus, Homiliæ Chryſoſtomi in Geneſim. Item alius ejuſdem ætatis in Geneſim.
Codex X. fæculi, Joannis Chryſoſtomi in Acta Apoſtolorum & alia.
Codex XI. ſæc. ejuſdem in Matthæum. Alius ejuſdem in Matthæum recens.
Codex XI. ſæc. ejuſdem in Joannem. Ejuſdem alius in Joannem paris ætatis. Ejuſdem Homiliæ variæ in codice recenti.
Codex XIV. fæculi, Joannis Chryſoſtomi Homiliæ quædam.
Codex recens Gregorii Nyſſeni in Orationem Dominicam & alia variorum opuſcula.
Codex recens, Cyrilli Hieroſolym. opera, Nili Rhodii ſermones & alia varia.
S. Cyrilli Alex. Epiſtolæ in codice recenti. In alio recenti ejuſdem Theſaurus.
Homiliæ Cyrilli in Geneſim.
Codex recens, Theodoretus in Danielem, Pſelli quædam & alia opuſcula.
Codex XIV. fæculi, Joannis Sinaïtæ quæſtiones & aliorum Patrum opuſcula.
Codex XV. ſæc. Joannis Damaſceni Canon, & aliqua Aſtronomiæ opuſcula.

A Codex XIV. fæculi, ejuſdem opera quædam.
Metaphraſtis vitæ SS. codices bene multi, XI. fæculi, in ſingulis codicibus ſinguli menſes continentur. Hi autem ibidem comparent, menſis Februarius, Maius, September, October, November, December; menſes autem October & November in codicibus recentioribus, videlicet XIV. fæculi, exſtant.
In alio codice recenti vitæ Sanctorum quædam.
In codice alio recenti vitæ Sanctorum & homiliæ variorum Patrum.
In codice XIV. fæculi Anaſtaſii & aliorum
B multorum Patrum quæſtiones & reſponſiones.
In codice XIV. fæculi, excerpta SS. Apoſtolorum & Patrum, & Chronicon Nicephori.
In codice recenti, Nicephori varia & aliorum SS. PP. excerpta.
In codice XV. fæculi, Auguſtini liber de gratia & libero arbitrio Græce verſus.
In codice XIV. fæculi, vita S. Baſilii Junioris & Canones quidam Conciliorum.
In codicibus duobus, recenti manu, homiliæ Theophanis Ceramei.
In codice recenti, Joſephi Bryenii homiliæ.
In codice XIV. fæculi, dialogus Pyrrhi Conſtantinopolitani, & Maximi Abbatis.
C Dialogi Lazari cum divite; item juſti, hypocritæ & veracis dialogus in codice recenti.
Codex Juſtiniani membranaceus XII. fæculi.
Codex ſcriptus anno mundi 6737. Chriſti 1229. ubi Theophylacti commentaria in Evangelia.
Officia Græcorum in duobus codicibus XIV. fæculi.
Joannis Xiphilini explicatio Evangeliorum per annum in codice recenti.
Matthæi Blaſtaris Canonum collectio in codice recenti.
Codex ſcriptus anno mundi 6626. Chriſti 1118. Georgii Oecumenici & Simeonis Ma-
D giſtri hiſtoriæ ab initio mundi. Hic poſtremus jam ſub prœlo ſudat, a Cambefiſio verſus, cura viri docti Michaëlis Lequien Ordin. Prædicatorum.
Codex bombycinus XV. fæculi, Simeonis Magiſtri hiſtoria ab Adamo uſque ad Imperium Michaëlis Ducæ filii Conſtantini. Anonymi hiſtoria Imperatorum Trapezuntinorum. Athanaſii explicatio ſomniorum Iambico metro.
Pachymeris Philoſophica in codice recenti.
Codex recens, hiſtoria Georgii Monachi ab Adamo ad Romanum Diogenem.
Marci Epheſini opera varia.
Pachomii de Saracenis & contra Latinos.
E Matthæi Quæſtoris dialogi contra Latinos in codice recenti.
Xanthopulorum Aſcetica quædam & hiſtoria. Joannis Monachi de puero Æthiope.
Beſſarionis Cardinalis opus de unione Eccleſiæ Latinæ cum Græca.
Leonis Imperatoris opuſcula & Theodori Studitæ ἐπιτάφιος in codice recenti.
Codices homiliarum & opuſculorum bene multi variæ ætatis.
Xenophontis ἀπολογία in codice recenti.
Vita Alexandri Magni ab Anonymo: exiſtimo eam eſſe quæ Calliſthenis nomine variis in

Bibliothecis circumfertur. Estque inelegantur scripta & fabulis respersa.

Ptolemæi Astronomica in codice XIV. sæculi.

De aliis ejusdem Bibliothecæ codicibus duobus superius actum est: videlicet Timothei de hæresibus, & de Pseud-Athanasii commentario in Psalmos. Omnes porro memorati codices Græci sunt. Permultique alii Venetiis circumquaque sparsi occurrunt; cum enim e vicino posita Græcia sit, & multa ibidem loca Venetis pareant, hinc factum ut accisis Græcorum rebus multi codices istuc exportati fuerint.

Nicolai Canusii de restitutione Patriæ adversus M. Antonium Sabellicum.

Marii Franchischinii de conjuratione Baiamontis, Theupuli.

Antonii Belloni vitæ Patriarcharum Aquileiensium.

Petri Blesensis de testimoniis fidei.

Epistolæ Antonii Panceræ Patriarchæ Aquileiensis in codice membranaceo.

Romanorum Pontificum & Collegii Cardinalium quædam circa schisma Petri de Luna.

Imperatorum & Regum Franciæ de eodem argumento.

Intimatio Concilii Pisani, & ejusdem processus contra Petrum de Luna, & Angelum Corrarium, contendentes de Pontificatu.

Dynastarum Foro-Juliensium & aliorum circa Patriarchatum. In fine exstat carmen Joannis Episcopi Ostuensis in laudem Patriarchæ Antonii, & observatu digna quædam ex Epistolis Francisci Petrarchæ. Codex scriptus an. 1415.

Quinctii Æmiliani Cimbriaci carmina.

Concilium provinciale Raymundi a Turre Patriarchæ Aquileiensis, anno 1282.

Dell' origine delle investiture & de feudi della patria del Friuli di Daniello Fabrizio da Udine.

Descrizione dei passi del Friuli, di Jacopo Valvasone. Successi nella patria del Friuli sotto XIV. Patriarchi d'Aquileia del medesimo Valvasone.

Synodus B. Bertrandi Patriarchæ Aquileiensis.

Synodus Nicolai Patriarchæ Aquileiensis, anno 1357. Erat Nicolaus ille Bertrandi memorati successor.

Historia belli Foro-Juliensis tempore Philippi de Alenconio Patriarchæ Aquileiensis, auctore Joanne Aylino Notario.

Chronicon integrum Matthæi Palmerii.

Variæ Epistolæ & diplomata Patriarcharum Aquileiensium.

BIBLIOTHECA
SANCTÆ JUSTINÆ PATAVINÆ.

CODEX membranaceus X. sæculi pulchre exaratus, Homiliæ S. Basilii in Psalmos, in cujus primis foliis hæc leguntur prima manu Θευδάτου τοῦ ἐνδοξοτάτου Πατρικίου καὶ στρατηγοῦ τοῦ ὀψικίου, id est: *Theudati præclarissimi Patricii Ducis Obsequii.* De Obsequii dignitatibus Cangius in Glossario mediæ & infimæ Græcitatis ad vocem ὀψίκιον. In sequenti pagina legitur, Πακουριανοῦ τοῦ ἐνδοξοτάτου Πατρικίου καὶ στρατηγοῦ τῆς Σάμου. *Pacuriani clarissimi Patricii & Ducis insulæ Samo.* In tertia pagina ἐγράφη ἐπὶ Βασιλείου Βασιλέως καὶ Κωνσταντίνου. *Scriptus est codex Basilio & Constantino Imperatoribus.* His autem imperantibus magna vis codicum exscripta fuit, in fine scilicet decimi, & initio XI. sæculi.

In alio codice membranaceo XII. sæculi, codex Theophylacti in Evangelia: in ejus fronte hæc quatuor carmina exstant.

Τῆς βασιλίσσης ἐνόημα Μαρίας,
ὁ δὲ τρυγήσας τοὺς μελιῤῥύτους λόγους,
ψυχῆς ἀληθῶς ἔργον εὐγενεστάτης,
Θεοφύλακτος ποιμενάρχης Βουλγάρων.

Hoc est:

Imperatrix Maria hæc fieri curavit,
Qui autem hos mellifluos commentarios edidit,
Opus revera nobilissimi ingenii,
Theophylactus est Episcopus Bulgarorum.

Hæc Maria Augusta eadem videtur fuisse quæ supra p. 54. uxor scilicet Nicephori Botaniatæ Imperatoris. Ubi notandum, hæc carmina in alio codice Bibliothecæ Cæsareæ adferri a Petro Lambecio lib. 5. p. 47.

Quare hæc ætatis nota, cum ab aliis in alios codices transmearit, non valet ad asserendum tempus ac sæculum, quo liber exaratus est, secus de alio jamjam memorato codice, ubi ætas manuscripti, ex charactere conspicua, apprime consonat cum nota Basilii & Constantini Imperatorum qui X. & XI. sæculo diu regnavere.

BIBLIOTHECÆ

BIBLIOTHECÆ PATAVINÆ

SELECTA ex Bibliothecis Patavinis cura J. Philippi Thomasini cusis.
Libros in Decretales, Novellas, & Aristotelis interpretes transcurrimus & insigniora notamus.

In Bibliotheca Cathedralis Patav.

P. 1. Statuta Venetorum cum glossis.
Statuta Collegii Pratensis.
Dominici Episc. Brixiensis Oratio habita Romæ pro pace, anno 1468.
P. 5. Laur. de Vallis Practica Papiensis.
Prosperi Aquitani Opera.
P. 6. Leonardus Aretinus de primo bello Punico.
Quintus Curtius de gestis Alexandri Magni.
Onoxander de re militari.
M. Tullii Ciceronis Rhetorica & de Amicitia.
Claudianus.
Flavii Josephi Latine.
Historia Pii de Boëmicis.
Blondi Roma instaurata.
P. 7. S. Bernardi quædam.
S. Hieronymi Epistolæ.
Ptolemæi de Luca Hist. Ecclesiastica.
Rufini Hist. Ecclesiastica.
Jo. Ephesini ad Sororem Olympiadem.
Sedulii Presbyt. Epist.
Juvenci Hispani super 4. Evangelia.
Aratoris in Acta Apostolorum Carmine.
P. 8. Lactantius Firmianus de ira Dei, &c.
S. Augustini quædam.
Bernardini Senensis conciones.
Roberti Valturii libri XII.
Lucretius elegantissime scriptus.
Maximiani Poëtæ illustris opusculum.
Colucii Pierii Salutati de Fato.
Ovidii Metamorphoses.
M. Tull. Ciceronis Opera.
Petrus de Palude de Ecclesiastica potestate.

In Bibliotheca S. Joannis in Viridario.

P. 11. Hieremias de Montagnone summa commemorialis.
Prisciani de constructione.
P. 12. Acta Concilii Basiliensis.
Anselmi Cantuariensis quædam.
Conciliorum Ferrariensis & Florentini acta.
P. 13. Pii II. Summi Pont. Exemplum literarum Apostolicarum.
P. 14. Impugnatio Pragmaticæ Sanctionis.
Guillelmi Duranti de Reformatione Ecclesiæ.
P. 16. Pauli Orosii historia.
Suetonius de Grammaticis & rhetoribus.
Ecclesiastica historia.
P. 17. Josephus Latine.
M. Paulus Venetus de consuetudinibus Orientalium.
Leonardi Aretini brevis historia sui temporis.
Sicconis Polentonii Epitome vitarum scriptorum illustrium.
Valerius Maximus.
Macrobii Saturnalia.
Diodorus Siculus latine.
P. 18. Diogenes Laërtius latine.
Lucius Florus.
Eusebii Chronicon interprete Hieronymo continuatore Prospero.
Marcellini chronica.
S. Hippolyti quædam.
Xenophon latine.
Jo. Bocacius de claris mulieribus.
Lucius Florus.
Cæsaris Epistolæ.
P. 19. Lucius Florus.
Rufus Sextus de gestis Populi Romani.
Eutropius de rebus Italicis.
Titus Livius eleganter scriptus.
Appianus Alex. latine.
Lennardi Aretini causæ belli Punici & descriptio Siciliæ.
Quintus Curtius.
Dictis Cretensis.
Justinus Historicus.
Pauli Diaconi historia.
* Benevenutus de Imola in Valerium Maximum.
Jo. Boccacius de casibus Virorum illustrium.
P. 20. Martini Poloni chronicon.
Valerius Maximus.
Sicci Polentoni liber exemplorum.
Blondi Foroliviensis Roma instaurata.
Benvenutus de Imola liber Augustalis.
M. T. Ciceronis quædam.
Plinius de viris illustribus.

Libri Græci.

Oribasii opera.
Aëtii opera.
Euripidis Tragœdiæ 4.
Suidas.
Herodoti pars.
P. 21. Lexicon Græcum.
Etymologicon magnum.
Onomasticon dictionum Atticarum.
Pauli Æginetæ opera.
Homeri Ilias.
Etymologicon magnum.
Philostratus vitæ sophistarum.
Theophrasti characteres.
Homeri Ilias & Batrachomyomachia.
Hippocratis Aphorismi.
Theodori Gazæ Isagoge Grammaticæ.
Æliani hist. animalium.
Philostrati icones & Heroïca.
S. Basilii quædam.
P. 22. Lycophronis Cassandra.
Aristophanis Plutus.
Plutarchi Moralia quædam.
Æsopi Fabulæ.
Agapeti Diaconi ad Justinianum.

Cod. Latini.

Pomponii Melæ Cosmographia.
Vibius Sequester de fluminibus.

Riccobaldus Ferrarienfis Provinciarum orbis defcriptio.
Palladius Rutilius Taurus Æmilianus de agricultura.
Collutii Pierii Salutati de fato & fortuna.
P. 23. Donatus Remigii. Expofitio Remigii in Donatum.
Flavius Vegetius de difciplina militari.
Francifci Petrarchæ opera multa.
Poggii Florentini de varietate fortunæ.
Phalaridis Epiftolæ latine verfæ.
Boccacii Epiftola.
P. 24. Francifci Petrarchæ opera.
Apuleius de Deo Socratis.
Arator Poëta de actibus Apoftolorum.
Senecæ fententiæ.
Lucanus cum gloffis.
Dantis paradifus.
Juvenalis.
Ovidii Metamorphofes.
Bernardi Silveftri opera.
P. 25. Virgilii Georgica.
Alani Anticlaudianus.
Sedulius cum gloffis.
Statius Papinius.
Martialis.
Lucanus.
Virgilius.
Servius in Virgilium.
Aratoris Epiftolæ.
Plautus.
P. 26. Senecæ Tragœdiæ.
Plautus.
Statii Thebaïdos.
Ciceronis opera.
Apuleius.
Trifmegiftus de divinatione.
Teftamentum duodecim Patriarcharum.
Plinii Epiftolæ.
Boncompagni Rhetorica.
S. Auguftini quædam.
P. 27. Martiani Capellæ opera.
Prifcianus de conftructione, &c.
Jo. Tortelii Aretini opera.
Varro de lingua Latina.
Donati Grammatica.
Lactantius Firmianus.
P. 28. Sextus Pompeius.
Servius Grammaticus.
Berengarii Imperatoris gefta carmine.
Pompeius Feftus.
P. 29. Libri Biblici.
S. Gregorii Papæ quædam.
S. Ambrofii Hexameron.
P. 30. Jo. Chryfoftomi opera latine.
S. Auguftini multa.
Plinii II. Epiftolæ.
S. Bernardi multa.
Ifidori junioris etymologicon.
P. 31. Eufebii chronicon.
Lactantii Firmiani quædam.
Caffiodori quædam.
Eufebius de præparatione Evangelica.
Terentius.
Guillelmi Parifienfis de fide.
P. 32. Lactantii Firmiani opera.
S. Bonaventuræ quædam.
Scoti opera.
Ifidorus de Grammatica.
P. 35. Galeni quædam.

A

Averrois quæd am.
Alberti Magni quædam.
P. 36. Ariftotelis interpretes.
P. 37. Occami quæftiones.
Themiftius de anima.
P. 38. S. Auguftini quædam.
M. T. Ciceronis.
Ægidii Romani.
P. 39. S. Hieronymi Epiftolæ.
Ifidorus de fummo bono.
Nonius Marcellus elegantiffime fcriptus.
P. 140. Vibius Sequefter de Fluminibus, lacubus, nemoribus, &c.
Ovidius de Faftis.

B

Nonius Marcellus.
Proculus de caufis.
Ricardi de S. Victore quædam.

Bibliotheca Cœnobii S. Juftinæ.

P. 42. Statura Patavinæ urbis.
P. 44. S. Bafilii Homiliæ Græce.
Gregorii Naz. fermones Græce.
Mofchopuli Grammarica & erotemata.
Philoftratus de Sophiftis.
Julius Pollux.
Terentius egregie fcriptus.
Salluftius de conjuratione Catilinæ.
De Monafterio S. Juftinæ plurima.
P. 45. Plinii Panegyricus.

C

Annales rerum geftarum Marcæ Tarvifinæ deque familiis illuftribus Patavinis.
S. Leonis fermones.
Rufini hift. Ecclefiaftica.
Jo. Boccacius de montibus, filvis, &c.
P. 46. S. Bernardi opera.
S. Gregorii Dialogi.
S. Ambrofii opera.
S. Auguftini quædam.
P. 47. S. Auguftini opera.
S. Hieronymi opera plurima.
S. Gregorii opera.

Ex Biblioth. S. Mariæ Pratalea Patavinæ.

D

P. 48. Hieronymi opera quædam.
Origenes in Paulum.
S. Gregorii Papæ quædam.
P. 49. Lucanus cum gloffis.
Donatus Grammaticus.
Chronicon Pontificum.

Ex Bibliotheca S. Auguftini Patavini.

P. 51. Cronica di Padoua di Pietro Fiorentino.
Infcriptiones Patavinæ per Joan. Bapt. Lignamineum.

Ex Bibliotheca S. Antonii Paduana.

P. 53. M. T. Cicero de officiis.

E

Nonius Marcellus.
Prifcianus de accentu.
Salluftius.
Horatii Poëtica.
Ovidius de arte amandi.
Statii Thebaïdos.
Eufebii Cremonenfis Epift. ad Damafum Portuenfem.
Lucanus cum gloffis.
Valerius Maximus.
P. 54. Pauli Orofii hiftoria.
M. T. Ciceronis quædam.
P. 57. S. Hieronymi opera.
S. Thomæ opera.

S. Bonaventuræ quædam.
P. 58. Seneca Tragicus.
Seneca Philosophus.
P. 59. S. Anselmi quædam.
S. Augustini opera quædam.
P. 60. S. Bonaventuræ quædam.
P. 64. Libri Biblici.

Ex Biblioth. S. Francisci Patavina.

P. 65. Statius.
P. 66. Donatus Grammaticus.
Varro de lingua latina.
Priscianus.
Juvenalis.
Persius.
Ovidii Epistolæ.
Cicero de officiis.
Valerius Maximus.
Pomponius Mela.
Beroardinus de Senis.
P. 67. S. Gregorii Papæ quædam.
S. Augustini quædam.
S. Heronymi Epist.

Ex Biblioth. Fratrum S. Ursulæ Patavii.

P. 70. Chronicoo Dalmatiæ & Salodiæ per Martinum de Sebenico.
Gesta Regum Croatiæ & Dalmatiæ a Marco Mauro.

Ex Bibliotheca PP. Eremitarum Patavina.

P. 71. S. Augustioi opera.
P. 72. S. Thomæ summa & alia opera.
P. 73. S. Hieronymi Epistolæ.
Isidorus in novum & vetus Testam.
P. 74. Libri Biblici.
S. Cypriani quædam.
P. 75. Hieronymi Epistolæ.
P. 76. Ovidii opera.
Virgilii opera.
Hieronymi Seripandi itinerarium.
Rufini historia Ecclesiastica.
Historia Tripartita ab Epiphanio cum prologo Cassiodori.
Isidori Etymologicum.
P. 78. Nonius Marcellus de proprietate sermonis.
P. 79. Constantinus Africanus de febribus.

Ex Biblioth. S. Mariæ Montis Ortoni.

P. 80. Ciceronis opera.
Solinus.
Valerius Maximus.
Florus.
Glossarium vetus.
Terentius.

Ex Biblioth. Theatinorum Patavii.

P. 82. Piodari Olympia Græce.
Procli Theologia Græce.

Ex Musæo Benedicti Silvatici Patavini.

P. 84. De Conciliis quædam.

Ex Musæo Laurentii Pignorii Patavini.

P. 85. Titi Livii prima Decas.
Horatii Carmina charactere Langobard.
Ovidii Metamorphoses.
Virgilii opera & vita.
Ciceronis Topica cum comment. Boëtii.

A Boëtius de consolatione Philosophiæ.
Vitruvius.
Pomponius Mela.
Asconii Pediani fragmenta.
Valerii Flacci quædam.
Apicii Coëlii Epimeles.
Prudentii Diptychon.
Commodianus.
Nooria urbium variarum.
P. 86. Joannis de Ravenna opera.
Petri de Vineis Epistolæ.
Guarini Veronensis quædam.
Andreæ Navageri carmina.
Capitula mineralium.

B Vita Senecæ auctore Petrarcha.
Historiæ latinæ scriptores cum censura Caroli Sigonii.
In Persium & Juvenalem comm.
Inscriptiones antiquæ urbis & agri Brixiæ.
Pomponii Læti autographum in Quintilianum, Martialem, &c.
Statii Thebaïdos.
Matthæi Palmerii chronica.
Provinciale Romanum.
Ciceroois opera duobus tomis.
Glossarium Græcum.
Homeri Batrachomyomachia Gr.
Orphei hymni Græce.

C Aristotelis Rhetorica.
Origine de Longobardi.
Croniche della cita di Parma.
Cronicha di Este.
Cronica di frare Martino.
P. 87. Guido Panciroli inventioni antiche e moderne.
Compeodio delle oavigadoni de Ramusio.
Thesoreto di Bruuetto Latini.

Ex Biblioth. Flavii Quarengi Patav.

Dantis Alighierii opera.
Chronicon septem ætatum.
Virgilii Æneis.

D Ciceronis Epistolæ.
Claudianus.
Titi Livii quædam.

Ex Bibliotheca Candorum Patavina.

P. 88. Cassiodori Epistolæ.
P. 89. Horatii Odæ.
Boëtii Arithmetica.

Ex Bibliotheca Zabarella.

P. 90. Zabarellarum complurium opera multa.
P. 91. M. T. Ciceronis opera.
Apuleius de Asino aureo.

E Probæ Falconiæ Virgilii Centones.
Æmilius Probus de Viris illustribus.
Sibyllæ Erythreæ Babylonicæ prophetia.
Dantis Comœdia.
Macri Poëtæ carmina.
Terentii Comœdiæ.
Petri Pauli Vergerii de ingenuis moribus.
Isidori de verbis latinis.
Julius Solinus.
M. T. Ciceronis Rhetoricorum libri.
Plauti Comœdiæ.
Lucanus.
S. Zenonis de pœnitentia, &c.
P. 92. Claudianus de raptu Proserpinæ.

Fr. Petrarchæ quædam.
S. Prosperi carmina.
Hist. Florentina anonymi scripta anno 1456.
Chrysoloræ institutiones Grammaticæ.
Chroniques de Venise & des familles Venitiennes.
P. 93. Codices de historia, de familiis & de aliis rebus Patavinis.
Chronicon de gestis Eccelini.
Hippolyti Angellarii de Antiquitate urbis Atteftinæ.
Albertini Mussati historia.
Ingulphi de Comitibus de Patavinæ, Urbis rectoribus.
Joannes de Ravenna de Familia Carrariensium.
De Zabarella familia.
P. 94. Solimanus de Solimanis de XXIV. familiis Patavinis.

Ex Bibliotheca Corradina Patavii.

Aristophanes Græce cum glossis.
Apollonius Alexandrinus Grammaticus, Græce.
De Sibyllis.
Justini historia.
Ciceronis Epistolæ ad familiares.
Joachimi Abbatis canon.
P. 95. Chronica de Carraresi.
Historiæ Marchiæ Tarvisinæ.
Epistola Eusebii Cremonensis ad Damasum Portuensem.

Ex Museo Hippolyti Oddi Patavini.

P. 96. Æmilii Campolongi de morbo Gallico.

In ædibus M. Antonii Gabrielii Patavini.

P. 97. 98. 99. 100. Petri Pomponatii Mantuani opera.

In Museo Marci Mantuæ Benavidii.

P. 102. Libri de jure civili multi.
Poëmatum Etruscorum Petrarchæ index.
P. 103. Ciceronis quædam.
In Terentium Commentarii, in Virgilium, in Horatium.
Inscriptiones antiquæ.
Dioscoridis liber 1. Græce.

Ex Museo Hieronymi Gualdi Patavini.

P. 104. Statuta urbis Venetæ.
Francisci Philelphi de ortu & incremento disciplinarum.
Leonardi Justiniani ad Philelphum.
M. Accii Planti Comoediæ.
Historia di Vicenza di Emilio Gualdo

Ex libris Joan. Francisci Barisoni Patavini.

P. 105. Statuta Patavina antiqua & nova.
Cardinalis Commendoni de Curia Romana.
M. T. Ciceronis Epistolæ ad Familiares in Museo Joan. Galvani.

P. 106. *In Museo Caroli Avantii.*

Chronicon rerum Venetarum usque ad annum 1444.
Pauli Vergerii de Carrariensium familia.

A Historia Ecclesiastica idiomate Etrusco.

Apud Marcum Bolzaninum.

Francisci Carrariensis res gestæ.
Historia Scaligerorum.

Apud Bernardinum Plazzolam.

La vera Cronica della cita di Padua.

Museum Nicolai Trivisani.

P. 107. Statii Poëmata.
Juvenalis cum variis lectionibus.
Catullus & Tibullus.
Valerius Flaccus.
B Sextus Rufus.
M. T. Ciceronis orationes.
P. 108. M. T. Ciceronis libri plurimi.
Borcardi Teutonici descriptio terræ Sanctæ.
Raimundus Lullus de Peste.
Dante.
T. Livii Historia.
P. 109. Pomponii Melæ Cosmographia.
Apulei Platonici Cosmographia.
M. T. Ciceronis quædam.
Donatus in Terentium.
Martialis.
Lucanus.
Sallustius.
C Ovidius de arte amandi.
De Familiis Venetis & earum insignibus.
Petri Bembi Epistolæ autographæ.
P. 110. Raimundi Lullii experimentorum liber.
Lampridii Prælectiones in Ajacem.
Alcabitii introductio in judicia astrorum.
Albumasar de cogitationibus cordis.
P. 111. De quadratura Circuli, incerti.
P. 112. Profatius Judæus de quadrante.
P. 113. Raimundi Lullii Lamentatio Philosophiæ.
De lapide Philosophico.
De articulis fidei Chymiæ.
D P. 114. Libri medicorum.
Aristotelis opera quædam Græce.
Orphei Argonautica Græce.
Arati Phænomena Græce.
Joan. Chrysostomi in Epist. ad Corinthios Græce.
Dionysius Halicarnasseus Græce.
Proclus in Elementa Euclidis Græce.
Theocriti Bucolica Græce.
P. 115. Euclides Græce.
Athanasii quædam Græce.
Basilius in Hexaëmeron Græce.
Arrianus in Epictetum Græce.
Euripides cum scholiis Græce.
E Æschylus cum glossis Græce.
Nicomachi Pythagorei Arithmeticæ Isagoge Græce.
Claudii Ptolemæi Harmonica Græce.
Aristides Quintilianus de Musica Græce.
Manuelis Bryennii Harmonica Græce.
Anthemii Paradoxa mechanica Græce.
Pappi Alexandrini Synagoge Græce.
Porphyrius in Musicam Ptolemæi Græce.
Joannis Pediasimi Geometria Græce.
Heronis Geodesia, Græce.
Heronis Spiritalia, Græce.
Aristarchus de magnitudine Solis & Lunæ, Græce.

Diophantis

Diophantis Alexandrini arithmetica, Græce. A
Apollonii Conica, Græce.

Ex Museo Bartholomæi Sanguinati.

Fereti de Fereto Vicentini historia.

Ex Museo Bonifacii Papafava.

P. 116. De Familia Carrariensium eorumque Privilegiis.
P. 117. Historia Carrariensium a multis adornata.

Ex Museolo Alexandri de Este.

Juvenalis & Persius, in membrana.
P. 118. Chronicon Venetum Sermone Italico antiquo. B
Index Potestatum & Consulum Civitatis Paduæ.

Ex Museo Ursati de Ursatis.

Gattari historia rerum Patavinarum.
Joan. Basilius de Familiis Patavinis.
Annales Jacobi Bruni.
Anonymus de bellis Italicis ab anno 1482. ad annum 1534.
P. 119. De familiis Venetorum & Ducibus.
Danus Poëmata eum icoolbus.

Ex Museo Francisci Ursati,

Libri Medicorum.

P. 120. *Ex Museo Manfredi de Comitibus,*

Albertini Musati de bello Italico.
Gullelmi Ongarelli historia Patavina.
Gerardus de Vita Eccelini.
Chronicon Cattari ab anno 1266. ad annum 1358.

Ex Museo Joan. Francisci Musati,

Albertini Musati Hist. sui temporis apud D. Tysum.
P. 121. Chronicon de rebus gestis ab Eccelino Italice. D

Apud Joan. Paulum Tarvisium.

Chronicon Patavinum & Chronicon Venetum.

Apud Alexandrum Syncliticum,

Procli astrolabium Græce.

Apud Camillum de Merzariis,

Annales Veneti ab anno 703. ad annum 1384.

Apud Atilium Bulgelium.

P. 122. Chronicon Venetum. E
Alterum Chronicon Venetum cum familiis Venetis.

Apud Hieronymum de Sancta Sophia.

Historia a creatione mundi ad ann. 1300.
Tibullus.
Propertius.
Raimundi Lullii ars brevis generalis.
Dante & Petrarcha.

Apud Albertum Zuchatum.

Severus Minervius de Origine urbis Spoletinæ.

P. 123. *Plusieurs histoires de Venise.*

Apud Joan. Bapt. Fichetum.

Historia Euganeæ ab Anselmo....
Altre Historie di Padoua, &c.
Bessarionis Cardinalis orationes.
P. 124. Jacobi Boni Annales.
Multa ad Historiam Patavinam, & Pagina sequenti.

P. 125. *Apud Jacobum Caimum,*

Medicinæ libri.

P. 126. *Ex Museo Philippi Thomasini.*

Medicinæ libri.
P. 127. Alphonsi Regis res gestæ auctore Barzizio.
Francisci Petrarchæ vita auctore Leonardo Aretino e Paulo Vergerio.
Attilæ Regis Hunnorum vita a Juventio Celio Callano Dalmata.
P. 128. Dioscorides a Gaspare Gabrielio Latine versus.
P. 129. Aretæus Cappadox de diuturnis & acutis morbis.
Benedicti Jovii Novocomensis Veterum Monumentorum Comensium Collectaneæ. C
Theodori Gazæ Grammatica Græca.
P. 130. Lactantii Firmiani de justitia Dei.
Bartholomæi Zacchi Hist. Patavina.
P. 131. Libri Medicorum.
P. 132. Concessio Othonis III. Imp. Episcopo Vicentino de Comitatu Vicentino.
P. 133. Suetonius Tranquillus.
Terentii Comœdiæ.
Theocritus cum scholiis Græce.
Gabrielis Naudei Bibliographia.
P. 134. De familia Carrariensi plurima.

Ex Libris Joannis Rhodii.

P. 136. Ausonius.
Aristophanis Comœdiæ.
Prosper Aquitanicus.
Apollonii Tyanei Epistola Græce.
137. Julii Cæsaris Commentaria.
Ciceronis quædam.
Catullus.
Chronicon incerti.
P. 138. Cornelii Celsi de re Medica.
Dioscorides Græce.
Euripidis Tragœdia una.
Fenestella de Romanis Magistratibus.
Julii Frontini Stratagemata.
P. 139. Hieronymi Epistolæ.
Horatii Odæ.
Harpocration.
Hippocratis aphorismi.
Lactantius.
Libanii declamationes Græce.
Lycophron cum scholiis.
Titus Livius.
Raimundi Lullii opera.
P. 140. Oribasius.
P. 141. Seneca.
Senecæ Tragœdiæ.
Sallustius.
Statius.
Terentius.
Virgilius.

Valerius Maximus.
Vegetius de re militari.
Chronica della citta di Parma.

IN VERONA ILLUSTRATA V. CL. D. Scipionis Maffei, parte tertia pag. 242.

In Museo Joannis Saibanta.

1. Liber quatuor Evangeliorum Græce majusculis & rotundis caracteribus ad usum Ecclesiæ, anno mundi 6800. Christi 1292. Ut enim dixi in Palæographia Græca p. 321. Characteres unciales qui pro cæteris libris in fine noni sæculi desiisse videntur, pro libris Ecclesiæ & Choro deputatis diu postea adhibiti sunt. Scriptus est vero codex a Theodoro Monacho Hagiopetræ.
2. Joann. Chrysostomi in Epist. 1. ad Corinthios. Gr. codex scriptus a Dionysio Monacho, anno mundi 5489.
3. 4. Ejusdem Homiliæ in Genesim.
5. In Evang. Joannis.
6. Et in Epistolas Pauli pene omnes.
7. Homiliæ variæ Joann. Chrysostomi.
8. Eclogæ ex operibus Chrysostomi.
9. Ejus Epistolæ.
10. Athanasii opera omnia.
11. 12. 13. Variorum Homiliæ.
14. Gregorii Naz. Homiliæ cum commentario Nicetæ.
15. Psalterium.
16. Theodoretus in Psalmos.
17. Ejusdem quæstiones in Scripturam sacram.
18. Bibliotheca Photii.
19. Nomocanon Photii.
20 Blastaris collectio Canonum.
21. Triodon.
22. Theotocarion.
23. Typicum, &c.
29. Joan. Damasceni quædam.
31. Joan. Climacus.
32. Apologia Concilii Florentini.
33. Gelasius Cyzicenus de Concilio Nicæno.
35. 36. 37. Aristotelis opera.
38. Simplicii.
39. Euclides.
40. Pappi Alexandrini collectiones cum figuris.
41. Ptolemæi Canones.
42. Porphyrius in Ptolemæi harmonica.
43. Ptolemæi Tetrabiblos.
44. Sopater.
46. Apollonii Argonautica.
47. Oppiani Halieutica.
48. Ex Sophocle & Pindaro quædam.
49. 50. Euripides.
51. Lycophron.
52. 53. Moschopuli Grammatica.
54. 55. Grammaticæ.
56. Dioscorides.
57. Actuarius.
58. Maximus Tyrius.
59. Arrianus in Epictetum.
60. Glycæ Chronicon.
61. 62. Constantinus Imp. de re Nautica.
63. Hesiodus.
64. Zenobii Proverbia.
65. Philostrati Imagines.
66. Callimachus.
67. Theognis.
68. Orphei Argonautica.
70. Synesius de Somniis, &c.

Manuscritti Capitolari di Verona.

S. Hilarii quædam.
S. Hieronymi opera plurima & Epistolæ
104. De causa Acacii collectio.
S. Augustini de Civitate Dei & alia ejusdem opera.
S. Gregorii quædam.
S. Clementis Recognitiones.
Sulpitii Severi quædam.
Facundi Hermianensis libri XII.
S. Isidori de summo bono.
Ex Conciliis Ephesino & Chalcedonensi multa.
Crescentii Africani collectiones Canonum.
Summarium Canonum.
Formosi Papæ defensio.
Alcuini quædam.
Breviarium Mozarabicum.
Et alii libri ad usum Ecclesiæ.

Museum V. Cl. Scipionis Maffei Veronensis.

Italico vulgari Idiomate ab ipso concinnatum.

Diverse prime Stampe specialmente Greche. Le poche primieramente che furono fatte in majuscolo. Il Salterio, Milano 1481. con versionLatina di Giovanni Piacentino eMonaco, fatta a parola per parola. Un Lessico in Vicenza del 1483. L'Omero di Fiorenza. D'Aldo, Esiodo, Teocrito, Aristofane con gli Scoliasti, Galeno in gran foglio, e piu altri anteriormente al 1500. In Ebraico con grandi e belle lettere e punti, il Pentateuco col Targum, e i commentari di Rasi stampato a Bologna in carta pecora l'anno 5242. che dà il 1482. anterior però alle stampe di Soncino, e ad ogn'altra Ebraica finora nota. Alcuni de' libri stampati sotto il Principe Bassarabba in Bucoresti di Valachia, e tra questi la sacra Scrittura in gran foglio, con bella carta d'Italia, in lingua e carattere Illirico, o sia Ruteno, o Serviano, com'altri il chiamano.

Alquanti manuscritti. Prima tra' Greci, commentari sopra i Salmi, da' quali fu tratto già un frammento di Nestorio nella lettera sopra alcuni frammenti pretesi di Sant' Ireneo. Carta che si conosce ragliata già da codice in carattere majuscolo, contenente un' esposizione di Cirillo Alessandrino sopra i Salmi, qual esposizione sarebbe non solamente inedita, ma finora incognita, e innominata.

Copie due della interpretazione de' Salmi di Niceforo Blemmida, inedita.

Omelie 33. di Leon Sapiente delle quali 18. inedite.

Omilie di Siphilino sopra gli Evangeli delle Domeniche di tutto l'anno: manca il principio, inedite.

Asclepio sopra la Metafisica d'Aristotele, secondo la mente d'Ammonio; inedito.

David filosofo sopra Aristotele, e sopra Porfirio; inedito.

Tattica del Porfirogenito intera, avendo-

ſa il Meurſio data fuori dimezata.

Epiſtole di moderni Greci: una di Margunio ne publicammo.

Catalogo d'ampliſſima libreria Greca, che moſtra non eſſer piu antico di dugent'anni, e pure molte opere regiſtra al preſente perdute, e di non poche delle quali notizia non abbiamo alcuna.

Tra i Latini gran raccolta di Sentenze fatta nel ſecolo del 1300. Donde molte notizie ſi traggono per gli antichi Scrittori, e nella quale molti de' Sentenzioſi verſi di Publio Siro ſi leggono non piu veduti, & così alcuni diſtici di Marziale.

Racolte d'antiche Iſcrizioni di Feliciano, e di Fra Giocondo.

Liber Albaldi de Minutiis, ſi trova in altri codici: *Demetrii Alabaldi de notis ponderum & menſurarum. Verona illuſtrata parte III.*

Sermoni ed Epiſtole di Raterio, tra le quali piu coſe non ancor publicate. Vita di S. Zenone, edita da non poco fa.

Summa, cioe Grammatica, *Magiſtri Joannis a Pigna.*

Epiſtole de Venerabil Paolo Maffei, detto in libro ſtampato nel 1521. a Venezia, il Beato Paolo da Verona. Dialogi di Timoteo.

Opere del Calderino, delle quali ſi e parlato negli Scrittori.

Ars Rithmorum (ſic) *vulgarium* di Antonio da Tempo.

Atte delli Ritmi volgari di Gidino da Sommacampagna.

Trattati delle gemme e delle pietre di Leonardo da Peſaro, e d'altri. Nel medeſimo Trattati di Leon Battiſta Alberti della pittura.

Verſione antica d'alcune Orazioni di Cicerone; e Concioni molte ed Epiſtole del 1300.

Sermoni di San Bernardino da Siena, raccolti della ſua voce.

Opera in terza rima di Giacopo d'Albizotto da Firenze, ſopra Venezia, ſcritta nel 1465.

Studio Genealogico di Franceſco del Bene ſopra le famiglie di Verona.

Elogi, o ſia vite d'uomini illuſtri ſpecialmente Veroneſi di Franceſco Pola.

Municipalia decreta: cioe utiliſſima raccolta, e compendio delle parti del conſiglio di Verona dal 1405. al 1627. fatta da Bartolomeo Monſelia.

Libro di Marc' Antonio Marcello degli ſtanti pendenti dalla ſanta Sede.

Poeſie, e Proſe varie volgari, e Latine, cominciando dal 1300. Cronica del Corna in ottava Rima. Scritture molte Iſtoriche, Politiche, e d'altro argomento.

Teſoro di Brunetto Latini in antico Franceſe, com'ei lo ſcriſſe: foglio in membrana con miniature. Queſto raro codice fu gia traſmeſſo a Firenze a richieſta dell'incomparabile e per dottrina, e per bonta di cuore, e candidezza di coſtumi Anton Maria Salvini, il quale, ſe non veniva interrotto d'all'ultima, e lunga malattia, voleva farlo ſtampare con ſue note; che molto utili ſarebbero riuſcite nel fatto della lingua Toſcana, confrontando la traduzione antica di Buono Giamboni, citata ſpeſſo dal vocabolario della Cruſca. Tanto appariſce per una lettera del medeſimo Salvini, che ſta ora nel codice.

Alquanti rotoli de' tempi Longobardi ſcritti in corſivo antico. Un eſemplare della Bolla del Concilio Fiorentino Latina, e Greca, con la Soſcrizione in Cinabro dell'Imperador Giovanni Paleologo, & dopo lui di trentadue Veſcovi Greci. Altro ſimil eſemplare ſe ne conſerva con ſomma gelozia a Firenze, ed altro ſi ſa trovarſene nella Biblioteca del Re di Francia. Quello che ſi cuſtodiſce nel publico Archivio di Bologna non ha le Soſcrizioni Greche.

Ricorderemo per ultimo quello che forſe non vorra il curioſo erudito veder da ultimo, cioe i Papiri. Queſto e il piu raro e il piu ammirabil genere d'antiche reliquie, che ci rimanga. Tre ne conſerva la Libreria Vaticana, tre la Ceſarea, e due la Regia di Parigi. In queſto ſtudio ſe ne veggon cinque, dopo lunghe, ed incredibili ricerche a gran fatica raccolti: Si puo pero oſſervar pienamente la qualita di tale antica carta di legno, come e ſtata non fuor di ragione chiamata. Vi e quel documento tra gli altri, che per antichita porta corona tra tutti quelli, che ſi ſon finora ſcoperti in Europa. Veggaſi a pie dell' Iſtoria de' Diplomi, e degli Atti, dove il contenuto di queſti rariſſimi documenti ſi e publicato.

INDEX BIBLIOTHECÆ

MANUSCRIPTORUM AMBROSIANÆ MEDIOLANENSIS,

Quæ inter præcipuas Italiæ numeratur. Hic vero, non perita manu concinnatus fuit. Apographum autem, quo uſus ſum, mendis ſcatebat.

MSS. GRÆCI.

A.

S. Alberti Hieropolenſis vita. Inſcript. pergameno.

S. Atibi Mart. & Diacon. Vita inſcript. pergam. Ejuſdem miracula inſcript. pergam.

Altitiani de pulſibus mſ. bombycinus.

S. Abrahami Vita ter.

Abrahami Epiſcopi Epheſini ſermo ad præcurſorem Salvatoris.

Gloſſarium Botanicum.

Abſenii Rhetoris de proverbiis & alia, ter, bombyc.

Acclamationes turbæ inscript bombyc.
S. Acepsimæ Episcopi & Martyris inscript. pergam.
Achillis Tatii de Clitophontis & Leucippes amoribus libri VIII. in perg.
Achmetis in Ptolemæi centiloquium Comment. in perg.
S. Acyodini & sociorum Martyrum Vita in perg. Epistolæ Gregorii bomb. certamen Martyris ejusdem in pergam.
Acta Apostolorum pergam.
Apostolorum acta in compendium redacta.
Aliud exemplar Epistolarum Canonicarum, bomb.
Acta Matthæi & Andreæ Apostolorum inter Antropophagos, bomb. *bis*.
* Actici Platonici Epistolæ ad Aristotelem.
Actuarii medici liber de Urinis bomb. de methodo bomb. opera bombycinus.
Adagia Græca, bomb.
Adami & Evæ vita Revelata Moysi perg.
Adhortationes asceticæ ad varias virtutes.
Adriani Papæ ad Basilium Epistolæ bomb.
Æliani variæ Historiæ libri perg. aliud exemplar Æneæ Columnæ inscriptio in Cyri Regis fanum: ænigmata quædam cum solutionibus.
Æschyli Prometheus cum scholiis bomb. ter. Item Septem ad Thebas, & Persæ.
Æschinis orationes tres ter pergameno & bomb.
Æsopi fabulæ & vita quater pergamen. ter. bomb.
S. Agapii & sociorum vita, & martyrium pergam.
Agathemeri Hypotyposes Geographiæ, *bis*, bomb.
Aggæus Propheta, pergam.
Ajax plagifer Tragœdia Sophoclis cum scholiis.
S. Anhalæ Martyris vita, pergam.
Alcidamas de Sophistis, item oratio Ulyssis in Palamedem inscript. bomb.
Alcinous de doctrina Platonis.
Aldi Monitii Grammatica bomb.
Alexandri Aphrodisiei problemata, ejusdem ad Imperatores de fato & iis quæ sunt in nostra potestate cum scholiis, bomb.
Commentarii in libros metaphysicorum Aristotelis, *bis*, item in meteorologicorum Aristotelis, *bis*, item in tres libros de anima.
Alexandri Alexandrini Epistolæ ad universos Ecclesiæ Catholicæ.
Alexandri magni vita authoris incerti bomb.
Alexandri.... Epistola ad Michaëlem Sophianum.
Alexandri Tralliani de vermibus bomb. de lubricis exempla, bomb.
Alexandri Turniani œconomiæ Christi aureus nexus in quo de Incarnatione, Nativitate, Epiphania, & ab eo Latine factus.
S. Alexii Panoplia adversus quoscumque omnis generis hæreticos pergamen. Ejusdem vita, bomb.
Alexii Comneni genealogia ab Adam deducta.
Alexii pharmaca cum Commentariis, bomb.
S. Alypii Martyris vita pergam. *bis*.
Alypii Introductio musica, bomb.
Ammonii commentarium in lib. Perihermenias Aristotelis. *bis*, scholia in metaphysicam Aristotelis, collecta ab Asclepio, bomb. in prædicabilia & prædicamenta, bomb. Methodus de componendo astrolabio *bis*, bomb.

A

S. Amphilochii sermones in montem Syna, in præsentatione Christi, de Ariano Macedonio, & Eunomio, in mulierem lapsam, in vitam & miracula sancti Basilii Episcopi Cappadociæ & Cæsareæ pergameno. De præsentatione, & de sancto Simeone, & Anna; vita Amphilochii die XX Octobris pergameno, vita sancti Basilii. De Christi Circumcisione. Sermo in Sabbatum sanctum, oratio in sanctum Simeonem, *bis* pergameno.

B

S. Anastasiæ Virginis & martyris vita, *bis* bomb.
Anastasii Monachi orationes, pergameno.
Anastasii oratio in Psalmum VI. pergameno, in ingressum jejuniorum, de Etymologia, de Transfiguratione Christi, sermo in montem Syna, in Psalmum VI. de pœnitentia, responsiones ad interrogationes de variis Evangelicis capitibus, de Patribus qui in monte Syna depositi sunt, narrationes variæ.
Anatolii quædam, bomb.
Andocidis orationes aliquot, bomb.
Andronici peripatetici de passionibus animæ, bomb.

C

Vita sancti Andreæ; commentarius in eamdem.
S. Andreæ Cretensis Monachi & Martyris encomia de B. V. Maria, in exaltationem sanctæ Crucis, in præsentationem sanctæ Mariæ, bomb. Jambi ad sanctum Agathonem qua ratione sit dignoscendum....... nomen & tota propheticæ dictionis series, bomb.
Sermo in sanctum Nicolaum, vita ejusdem sancti in pergameno.
Encomium beatæ Virginis Mariæ in ejus Annunciationem, in dominicam palmarum *bis*, in exaltationem sanctæ Crucis, in obitum B. V. Mariæ, in Lazarum.

D

S. Andronici judicium de disputatione apostoli pro Platone, bomb.
S. Anemphrodisiæ vita & Martyrium, pergameno.
Anepigraphi philosophi de divina aqua & de auri confectione.
De Albesactione, de auro conficiendo, bomb.
Angeli Calabri abbatis in Dominicam palmarum, animantium quorumdam natura, bomb. Animalium multorum & lapidum proprietates *bis*.
Anonymi de morbis animi & virtutibus, de præpositionibus logicæ, de Transfiguratione Domini in monte, annotationes eruditæ & variæ. Ex libris Apollonii, bomb. In Homerum bomb.

E

Anthemii fragmentum ex libro machinarum, pergameno.
S. Anthimi martyris & Episcopi Nicomediæ vita, pergameno *bis*.
Anthologia Epigrammatum diversorum per Maximum Planudem, ex variis poëtis collectorum bomb.
Antiochi Monachi Epistolæ ad Eustasium Abbatem, ejusdem Sermones CXLI. capita ascetica XXXI. ad Abbatem Sabba, pergameno.

Antisthenis

Antisthenis Ajax, bomb.
Anthologion Canonum sanctorum Patrum, bomb.
S. Antonii Abbatis vita, *bis*, bomb. & pergameno.
Antonii Eparchi literæ aliquot, bomb. *bis*.
Ex Apollonii librjs annotationes variæ, bomb.
Apollonii Alexandrei Syntaxis de constructione nominum & verborum, bomb.
Apollonii Rhodii Argonautica pergameno.
Apophthegmata & sermones sanctorum Patrum, pergameno, & sapientum virorum, pergameno & bomb.
Apophthegmata & sententiæ sanctorum Patrum collectæ per Paulum Monacbum, bomb.
Apophthegmata quædam exposita more Grammaticorum.
S. Aphthonii vita, pergameno, *bis*.
Aphthonii progymnasmata & fabulæ cum scholiis *novies*, pargameno.
Apollonii Pergæi Conicorum libri IV. bomb. ex Apollodoro de expugnatione urbium excerpra inscript. bomb.
Apologia Eudociæ præfixa Homerocentris ipsius, bombyc.
Apologia Episcoporum congregatorum Constantinopoli ad Imperatorem, bomb.
Apomasaris apotelesmatica bomb.
Apostolica Concilia omnia usque ad VIII. quod tempore Photii habirum fuit, bomb.
Arati genus ex Theone Alexandrino. Item phænomena, bomb. *ter*.
Arcadii vira pergameno, ejusdem & aliorum Epistolæ, responsio ad Honorium Imperatorem, vita ejusdem & fratris ac parentum.
Archelai philosophi de philosophorum arte mystica, versu jambico, bomb.
Archimedis de numero arenæ & de quadratura, parabolæ, bomb.
S. Archippi narratio in sanctum Michaëlem, *bis*.
Archytæ Marcinei meteororum libri IV. Item prædicamenta, irem opuscula, bomb.
S. Arithæi martyris & sociorum vita, pergameno.
Arethæi Cappadocis medica, bomb.
Argyppii & Gregoræ fragmentum, bomb.
Argyri de inventione quadrangularium laterum, bomb.
Argyropili Epistola ad magnum Ducem de Concilio Florentino & de Spiritu Sancto. Item Monodia, item ad Constantinum Fratrem.
Aristarchi de magnitudinibus, & distantiis solis & lunæ, *bis*, bomb.
Aristidis Rhetorica bomb. de simplicitate orationis, orationes cum commentariis, Epidicius, de musica lib. III. scholia in Pan...... bomb. Pericles cum scholiis, bomb. orationes aliquot selectæ ducentis ab hinc annis a Theodosio Euphemiano conscriptæ, orationes aliæ, Rhetorica, legatio ad Achillem, de musica, Orationes XXVI. bomb.
Aristophanis Plutus cum notis. Nebulæ Ranæ, Equites, Comoediæ, *decies*, bomb.
Aristotelis opera varia & fere omnia.
Aristoxeni Harmonicorum elementorum libri tres, *bis*, fragmentum de Musica, bomb.
Arithmeticæ Nicomachi expositio, bomb. de Armenis canon, *bis*, bomb.
Ariani in Epictetum & de rebus Alexandri, *bis*.
Ars medica & alia hujusmodi, bomb.
S. Arsenii vita: & Epistolæ ad Palamam cum responsione.
S. Arthemii martyris vita, *bis*.
Ascetici sermones anonymi.
Asclepii scholia in Nicomachi Arithmeticam & Methaphysicam, *bis*.
Asterii Episcopi sermo in sanctum martyrem Phocam pergameno, vita ejusdem pergameno.
De astronomia varia volumina X.
S. Athanasii sermo in SS. Mariam & Joseph, pergameno. Quæstiones plurimæ cum solutionibus; sermo de miraculo imaginis Christi. In Ascensionem Christi. De catholica doctrina.
Ejusdem sancti vita, & sancti Antonii. Sermo de eodem in Vigilia Nativitatis, de Coeco a Nativitate, in die Palmarum, in Parasceve, qua ratione ipse Athanasius, Alexa Constantini junioris Epistola fretus, ndriam expetiit, de Incarnatione Verbi, in sanctos Patres & Propheras, & in Psalmum XXXIV. in Apostolum & Evangelium Marci, commentarii in Psalmos. Ejusdem varia opuscula & varii sermones ac fragmenta, volum. 111.
Athanasii Monachi sermo in montem Syna, pergameno.
Athenæi opera de Gymnosophistis, & de machinis.
Attici Patriarchæ Epistola ad bearum Cyrillum & ad Diacones Ecclesiæ Alexandrinæ de canonisatione sancti Chrysostomi cum responsione Cyrilli, bomb.
Atticorum nominum variæ significationes *ter*.
Atticismi perutiles bomb.
Autolyci de ortu & occasu & de Sphæra.
Sancti * Aussonomi Episcopi & martyris vita, pergameno.
S. Auxentii martyris & Sociorum vita *ter*.

B.

SS. Bacchi & Sergii vita, *bis*, pergameno.
Bacchi Servii introductio Aristotelis musicæ, *bis*.
S. Basilæ (*f.* Babylæ) & trium puerorum vita, *bis*, pergameno.
S. Barbaræ martyris vita, *ter*, pergameno & bomb.
S. Barlaami Monachi. Rationalis Pragmaticæ Libri quatuor, item de Eclipsi ex Ptolemæo; Item de inventione Paschæ, de Spiritu Sancto. Logisticæ libri VI. Arithmetica demonstratio: refutatio quorumdam capitum Harmonicorum Ptolemæi de Spiritu-Sancto disputationes VI. de Papæ principatu, bomb.
Baruch Propbetia pergam.
Basilii Acrodemi responsio contra Latinos ad Adrianum Papam.
Basilii Isauriæ Episcopi in SS. Innocentes, *bis*.
S. Basilii Magni sermo in Nativitatem Christi, adhortatio ad Baptisma, homilia in Gene.

sim, quæstiones & solutiones selectæ ex variis libris. Origenis exercitationes de perfectione spirituali: proœmium & opusculum de moribus: in sanctum Baptisma, in Pharisæum & Publicanum de legendis Græcis, de puerorum institutione, & alia quædam; homiliæ XXX. in Genesim, Orationes IX. in Hexameron: de fabrica hominis, de Paradiso. Regulæ ad Monachos. In Eunomianos. Commentarii, in Isaïam, *bis*, Missa, historia Mystagogica & Ecclesiastica, aliquot homiliæ in aliquot psalmos: Vita ejusdem. Epistolæ tres ad Eulogium, ad Alexandrum & ad Harpocrationem. Epistolæ aliæ, *bis*.

Liturgia Sancti Basilii, & S. Chrysostomi: Laudatio Sanctorum quadraginta Martyrum. In vitam ipsius sermo Amphilochii. Homilia adhortatoria ad S. Baptisma, sermo in S. Gordianum Martyrem Differentia essentiæ & hypostaseos. Decerpta ex eodem De contractu Elementorum. Quæstiones ad sacram Scripturam pertinentes, collectæ ex libris ipsius, & S. Gregorii Nazianzeni. Homiliæ in Hexameron, Encomium in S. Barlaam. Deum non esse authorem malorum & de gratiarum actione. Quomodo legendi Poëtæ. De subjectione vitæ & perfectione spirituali; nec cum feminis habitandum. Epistolæ ad Julianum. Liturgia cum commentariis. Commentaria in varia loca scripturæ sanctæ: de virginitate, ad Virginem lapsam Epistola. Hexameron cum scholiis, Orationes aliquot. Orationes IX. in Hexameron. Vita ejusdem Sancti ab Amphilochio descripta, *bis*. Homiliæ in Psalmos usque ad CXV. inclusive, pergamen. Epistolæ ad Gregorium, Canones ejusdem. Homiliæ diversæ XXIII. Hypotyposis Achilleos. Proœmium, Canones Apostolorum & Conciliorum. Basilii & Libanii Epistolæ. Excerpta ex operibus Sancti Basilii ad Amphilochium.

Sancti Basilii Martyris vita, *bis*, bomb.

Basilii Acrodemi Epistola ad Adrianum Papam cum responsione.

Basilii Imperatoris Capita parænetica ad filium.

Basilii Patritii de Re navali fragmentum, *bis*.

Basilii Seleuciæ in Pharisæum & Publicanum. Tractatus Anonymi in VIII. beatitudines.

Benedicti Manzuoli tractatus de Comœdiis.

Benedictiones plurimæ locorum & rerum.

Bessarionis & Gemisti Epistolæ, item Epistolæ ad Michaëlem Apostolium, quæstiones ad Plethonem *ter*, Epistola Catholica ad Græcos, defensio pro Synodo Florentina, quæ est edita sub nomine Gennadii Scholarii. Capita X. de concordia Græcorum Latinæque Ecclesiæ, conciliationes. Epistolæ ipsius & aliorum ad easdem controversias spectantes, Epistola ad Theodorum Gazam, Epistolæ ad Andronicum, bomb.

* Betheri de Spiritu Sancto cum Palama & Bessarione, bibliorum & mundi ætates, bomb.

Bibliorum fragmenta, mille circiter annorum, pergam.

Bibliotheca Græca Cardinalis Sirleti.

Sancti Blasii Martyris vita, pergamen. *bis*.

Blemmidæ Logica, bomb.

Boëtius de consolatione Philosophiæ cum scholiis a Maximo Planude in Græcum conversus, item de Trinitate, *bis*.

Booaccursii de Bononia collectio authoritatum veterum Patrum de iis in quibus a Latinis dissentiunt Græci, id est, de Spiritu Sancto, de Purgatorio, de Azymis & de primatu Pontificis.

Sancti Bonifacii Martyris vita, bomb.

Bryennii Philosophi & Monachi Oratio in illud: *Stabat Mater juxta Crucem*, & aliæ ejusdem Orationes.

Bruti Epistolæ cum commentario, *quater* bomb.

C

Chœrobosci prolegomena ex Canonibus Theodosii de verborum declinatione, bomb.

Cæsaris Imperatoris Encyclion, bomb.

Callimachus cum scholus, pergamen. & bomb. *ter*.

S. Callinici Martyris vita, pergameo. *bis*.

Callisti & Eugenii Episcoporum meditationes sacræ.

S. Callistrati Martyris & sociorum vita, pergamen. *bis*.

Canonica quatuor de motibus Lunæ, bomb.

Canonum Ecclesiasticorum libri octo, bomb.

Canones Apostolorum, Conciliorum, magni Basilii, & Sanctorum Patrum cum annotatiuncolis, pergam.

Canones sacri cum expositione Joann. Zonaræ.

Canones Conciliorum, bomb. *bis*.

Canones ad Liturgiam pertinentes, & Canones Apostolorum.

Canones Ancyranæ Synodi cum Commentario, bomb.

Canon de Armenis bomb.

Canones de motibus Lunæ, de Inventione Paschæ & alii.

Canones Astronomici, bomb.

Canones Orthographiæ, bomb.

Canonum Astronomicorum explicatio.

Canones Imperatorum & Regum.

Canones verborum insignium.

Canones climatum & de cursu Solis & Lunæ.

Canones Astronomiæ cum introductione Theonis Alexandrini.

Canones Conciliorum pro argumentorum varietate ad certa capita redacti.

Canones primæ & secundæ Synodi Constantinopolitanæ.

Canonum Ecclesiasticorum collectio, bomb. & pergam. Item alia.

Canones Conciliorum unà cum Epistolis Synodicis.

Canones Apostolorum cum interpretationibus, ac Imperatoriis quoque cum Edictis, bomb.

Canonum Florilegium & alia plura.

Capita Ascetica CXXX.

Caput Sancti Joannis Baptistæ, quomodo ex Urbe Herodis ad Messanenses sit translatum, pergam, *bis*.

* Carcini Poëtæ carmina in sepulchrum Diomedis.

Carmina de quatuor Evangelistis & annis B. V. Mariæ.

Carmina de Confessione cum expositione, bomb.

Sancti Carpi & sociorum vita, pergamen.
Cassii problemata, bomb.
Catalogus Sanctorum a mense Martio ad Augustum.
Sanctæ Catharinæ Virginis & Martyris vita per Simeonem Magistrum, pergamen. *ter* bomb.
Cathechismi Tridentini principium, bomb.
De Catena S. Petri, pergamen.
Catena Sanctorum Patrum in Epistolas & Evangelia, pergam.
Catena in Proverbia, Ecclesiasten, Cantica & in Job. pergamen. In Isaiam, pergamen. Item in eundem.
Catena Sanctorum Patrum Cyrilli, Theodosii, & Eusebii, bomb. In Epistolas Pauli, in Psalmos, in Job, pergamen. & bomb.
Catholica doctrina, bomb.
Catonis disticha, *ter*, ejus vita, pergamen.
Sancti Celsi Martyris vita, pergamen.
Sancti Centurionis Martyris vita, pergameno.
Sancti Charitonis Martyris vita, pergamen.
Chymica de divina aqua Anonymi & alia.
Chionis Epistolæ, bomb.
Chœrobosci Grammatici de spiritibus, bomb. Item de Tropis. Ejusdem authoris varia prolegomena in Theodosium de verborum declinatione. Passio Christi historice descripta.
Chrysoloræ theoremata. Ejusdem Grammatica, *quater*.
Christophori Archiepiscopi Alexandrini Parænefes.
Chronicorum Epitome brevis carmine, bomb.
Chronica Consulum Romanorum, bomb.
Ciceronis de Arte memoriæ, somnium Scipionis, Epistolæ familiares, bomb.
Claudii Ptolemæi hypotheses Astronomicæ, scholia in Almagestum, harmonicorum liber, geographia, harmonia cum comment. Porphyrii.
Sancti Clementis vita, pergamen. *ter*.
Sancti Clementis Alexandrini Vita D. Petri, pergamen.
Cleomedes de mundo, bomb. *sexies*.
Collectanea varia, volumina quatuor.
Colutii de raptu Helenæ, bomb.
Commentaria Anonymi in Psalmos & Evangelia, volumina octo.
Compendium de figuris, quarum Hermogenes meminit in libris de Inventione & Ideis.
Compendium historiæ Ecclesiasticæ ab orbe condito usque ad Valentis Imperium, pergamen. Aliud a Nicephori Imperio, bomb.
Compendium Josephi de antiquitatibus, bomb.
Concilia generalia & provincialia Constantinopolitana, pergamen.
Concilii Florentini acta & terminatio, bomb.
Concilia ab Apostolis celebrata.
Concilii Constantinopolitani VI. Ephesini, Nicæni, acta bomb.
Conciliorum universalium & particularium epitome, bomb. *ter*.
Concilii Romani universalis sub Martino.
Conciones ex voce Domni Caroli a Possevino exceptæ.
De conjunctionibus nonnulla.
Sancti Constantini & Helenæ, de Inventione sanctæ Crucis & donatio facta Ecclesiæ, bomb.

A Constantini Acropolitæ sermones & Epistolæ.
Constantini Armenopuli promptuarium legum; Item epitome Canonum de fide Orthodoxa, de hæreticis, de justitia, bomb.
Officia palatii Constantinopolitani, bomb. promptuarium legum Basilii.
Constantini Imperatoris ad Præfectos Orientis exercitus, pergam. Donatio per ipsum Ecclesiæ facta, bomb. Nautica militaria de re navali.
Constantini Lascaris Epistola ad Bartholomæum Sulmonem contra Philelphum, solutiones quarumdam quæstionum grammaticalium, de verbis transitivis & intransitivis, præfatio in Orpheum, bomb.
B Constantini Manassis Chronicon, bomb. ejusdem annales, bomb.
Constantini Neapolitani scripta quædam, bomb.
Constantini * Probascireri Rhegini traductio ex Arabico in Græcum medicinæ.
Constantini ejusdem Oratio in Deiparam cum adducta est in Sancta Sanctorum, bomb.
Constantinopolis quomodo insigni miraculo a furore obsidentium barbarorum servata est, pergam.
Constantinopolitanæ sedis Ordo & præcedentia, bomb.
C Constantinopolis antiquitates, bomb. *ter*.
Constantinopolitanorum Imperatorum mores & instituta, bomb. *bis*.
Constitutiones Sanctorum Pontificum & Imperatorum, bomb.
Controversiæ inter Græcos & Latinos in Concilio Florentino.
S. Cornelii Centurionis vita, pergamen. *bis*.
Cornuti sive Phurnuti de diis.
De Coronis fragmentum incerti.
Cosmæ * Berbetoris sermo in Translationem reliquiarum Sancti Joannis Chrysostomi, bomb.
D S. Cosmæ Martyris vita, *quater*, pergam.
De Crucis Inventione historia, pergam.
S. Cypriani preces adversus dæmones, & alia. Vita ejusdem, Encomium in eumdem, Orationes quædam.
SS. Cyri & Joan. socii Martyrium, pergamen. *ter*.
Cyri Asclepii Remedia ad plures morbos, bomb.
Ejusdem Orationes ex Xenophonte.
Cyri Maximi Epistola ad Cretenses.
Cyri Regis luxus in parando convivio ab Ænea Columna descript. bomb.
E Cyri Simeonis de differentiis nominum & verborum cum scholiis valde bonis, ejusdem interpretatio sacrorum & mysteriorum, bomb.
Cyri Theodori commentarium in Marcum & Matthæum, bomb.
S. Cyri Theophylacti vita, pergam.
S. Cyriaci Anachoretæ vita, *bis*.
S. Cyrilli Alexandrini de exitu animæ, pergamen. Ejusdem responsio Contradictoria ad Atticum Patriarcham super Canonisatione Sancti Chrysostomi, in Genesim, Exodum, Numeros, * Glaphyram, Deuteronomium, Evangelium Joannis, Matthæi, in septem Epistolas & alia.

Cyrilli Hieroſolymitani hiſtoria myſtagorica, bomb.

D.

Damaſcius de primis principiis *ter*, bomb.
S. Damiani vita, pergamen. bomb. *bis*.
Danielis prophetia, pergamen. vita, bomb.
Danielis Stylitæ vita bomb.
Davidis Pſalterium *ter* cum commentario, bomb.
Davidis Philoſophi interpretatio V. vocum, bomb. Item in prædicamenta bomb. Sancti Demetrii vita, pergamen. *bis*, bomb. Laudatio in Martyrium ipſius, pergam.
S. Demetrii Chryſoloræ Oratio de transfiguratione Domini.
Demetrii Cyziceni Epiſtola quod non licet Epiſcopo Conſtantinopolitano ordines aliorum Epiſcopatuum Clericis conſerre, bomb.
Demetrii Phalerei, ſive Moſchi militaria. Item de interpretatione, de elocutione, de Rhetorica declamationes, bomb.
Demetrii Protocenſoris ſcholia in Arithmetica Nicomedis, bomb.
Democratis gnomæ, bomb.
Democriti Phyſica, Myſtica, *bis* bomb. Item de Antipathia & Sympathia, bomb. *bis*.
Demoſthenis Olynthiaca, Oratio, vita, Epitaphium & Orationes ejuſdem cum ſcholiis Bonamici & aliorum mſſ. XV. pergam.
De Deorum natura lib. anonymi, bomb.
Diadochi ſcholia in libros Joannis Climaci, pergameno.
Dialogi plures. I. Tyrannus, ultimus ſuper nubes.
Dialogus inter animam & carnem, pergameno.
Dialogus inter Chriſtianum & Judæum, bomb.
Dialogus inter Cardinalem Romanum & Monachos Græcos de rebus ad Eccleſiam ſpectantibus.
Dictionarium ex probatis veteribus ſcriptoribus a Thoma Magiſtro collectum, bomb.
Dictionarium vel gloſſarium perantiquum pergameno, alia recentiora.
Dinarchi Oratio bomb.
Diodori Siculi epitome *bis*, bomb. Bibliothecæ hiſtoria libri quinque, pergameno.
Diogenes Laërtius, variæ in eum lectiones, bomb.
Diogenes ſeu de Tyrannide, virtute &. . . . pergameno.
Dionis de vita ſolitaria, de ordine dierum, de Regno orationes quatuor, fabula Libyca, pergameno.
Dionis Alexandrini de ſitu orbis cum commentario anonymi, *ſexies*.
Dionyſii Areopagitæ de myſtica Theologia, de divinis nominibus, de cæleſti hierarchia. Epiſtolæ bomb. Item martyrium ejuſdem pergameno, *bis*.
Dionyſii Byzantii navigatio Boſphori.
Dionyſii Halicarnaſſei hiſtoriæ Romanæ lib. quinque de antiquitate Romana. Fragmenta Rhetorica de arte Rhetorica. Epiſtola ad Pompeium *bis*: de ſitu orbis, de Thucydide, Demoſthene & aliis.
Dionyſii Longini de altitudine, bomb.
Dionyſii Thracis prolegomena Grammatica.
Dionyſii quædam epigrammata, bomb.
Diophantis Arithmeticorum libri ſex *ter* bomb.
Dioſcorides, *bis*, bomb.
S. * Doremedontis vita pergameno, *bis*.
Dorothei Abbatis opera pergameno, vita & alia Eccleſiæ græcæ & latinæ officia & alia multa hujuſmodi. Rationes ad propoſitas quæſtiones, latinæ Eccleſiæ reprehenſiones, volumina quatuor bomb.

E.

Eliodori (Heliodori) philoſophi ad Theodoſium Imperatorem de philoſophorum myſtica arte verſibus Jambicis, bomb.
Eliodori (Heliodori) Lariſſæi optica, bomb.
S. Eliſæi Prophetæ vita & miracula, bomb.
S. Elpidephori martyris vita pergameno, martyrium pergameno.
Emmanuelis Imperatoris Palæologi Dialogi ſex; diſputationes de fide habitæ cum Perſa quodam Ancyræ, pergameno.
Emmanuelis Margucii dialogi, bomb.
Emmanuelis Moſchopuli opera, volumina quatuor.
Emmanuelis Overi de Grammatica, pergam.
Empedoclis ſphæra & alia exigua, bomb. *bis*.
Enchiridion Epicteti bomb.
Encomium muſcæ bomb.
Encomia plurium Sanctorum Martyrum, pergameno.
Encomium ſancti Joannis Apoſtoli pergameno.
Epheſi poëma, bomb.
Ephæſtionis (Hephæſtionis) enchiridion, Rethorica & metra vol. VI.
Epigrammata diverſorum in anthologia per Maximum Planudem collectorum, bomb. alia item epigrammata, volumina quinque, encomia & vitæ Sanctorum, pergameno.
S. Ephrem Syri opuſcula, varia & vita.
S. Epimachi martyris vita pergameno.
S. Epiphanii in Sepulchrum Chriſti bomb. De menſuris & ponderibus, bomb. In die palmarum ſermo pergameno. Opuſculum, bomb. de Azymis, bomb. In die Paſchatis ſermo, excerpta ex eodem de Græcorum differentiis, bomb.
S. Epithemii vita, pergameno.
Epiſtolæ multorum, quatuor volumina SS. Patrum Græcorum recentiorum, moira Monachi ad Regem Romanorum.
Epitaphia Græcorum virorum illuſtrium.
Epitome Conciliorum omnium, bomb.
Epitome peregrinationum divi Pauli, bomb.
Epitome chronicorum mundi breviſſima, bomb.
Eraſtothenis teſtimonium de Zonis bomb.
Etymologia * Hevarmei bomb.
Etymologicum magnum Michaëlis Apoſtolii manu deſcriptum, bomb.
Evangelia cum commentario Theophylacti, pergameno.
Evangelia & Epiſtola in Eccleſia Græcorum legi ſolitæ, pergameno *bis*.
Evangelia elegantiſſime ſcripta pergameno.
Evangelia idiomate & charactere Ruthenico, codex multi prætii, bomb.
Evangelia antiquiſſimi characteris, pergameno volumina quatuor.
Evangelia cum commentario Joannis Melit. bomb.

Euclidis opera cum commentario Marini philosophi: vatiæ in eum lectiones ex Mſ. eodem Vaticanæ Bibl. opera Joſephi Auriæ. Item alia volumina XII.

S. Eudocimi martyris vita, pergameno, *bis* bomb.

S. Eutopeiæ Virgiois & Martytis vita, pergameno.

S. Eulogii Atcbiepiſcopi Alexandrini ſermo in Dominica Palmarum, bomb.

* Eumatii opera amatoria, bomb.

Eunapii Sardiani, de vitis philoſophorum, bomb.

Eunomii Apologeticus, bomb.

Eunomiani, id eſt, contra Eunomianos incerti authoris, pergameno.

S. Euphemiæ Virginis & Martyris vita, pergameno.

S. Euphroſynæ Virginis & martyris vita pergameno.

Euripidis tres libri priores, bomb. Hecuba, Oreſtes & Phoeniſſæ cum ſcholiis bomb. Alia nonnulla & tragœdiæ petgameno.

S. Euſebiæ Virginis & Martyris vita, pergameno *bis*.

Euſebii de Evangelica demonſtratione, bomb.

Euſebii Alexandrini in ſanctum Adventum, pergameno.

S. Euſtachii Martyrium, pergameno *ter*.

Euſtachii philoſophi de Amoris ..... bomb. in quinque priores libros Iliados, bomb. in Dionyſium de ſitu orbis commentarium, *bis*.

Euſtachii * Sedites Pamphili commentatium io Hexameron.

S. Euſtraſii Martyris vita pergameno, tet.

Euſtraſii Metropolitæ Niceni de Incarnatione Domini, bomb.

Capita male repoſita bomb.

Euſtochii Aſcalonitæ principium commentarii in Apollonii chronica, bomb.

Anonymi Orationes ſeptem in Hexameron, pergameno.

Exameronis Etymologia, bomb.

Exempla & ſententiæ SS. Patrum, bomb.

Ezechielis prophetia, pergameno.

F.

Fabulæ Libyæ pergameno.

De Falcidia, bomb.

Filiæ fidei, ſpei, & charitatis, pergameno.

Flavii Joſephi libri ſeptem de captivitate Judaïca.

Fragmentum de antiquitatibus Judaïcis, antiquitates a lib. X. ad XX. vita ejuſdem Joſephi, pergam. fragmenta ex eodem, Florilegium, ex eodem, bomb.

Florilegium Canonum omnium, bomb.

Franciſci Cicerei in Euripidis Oreſtem, bomb.

Quod Deus ſit bona fortuna, anonymi bomb.

G.

Gabtiæ fabulæ, bomb. *bis*.

S. Galationis martyris vita, pergameno.

Galeni opera varia volumina XVIII.

Gaudentii philoſophi introductio muſicæ, bomb.

S. Gauriæ & aliorum vita & miracula, pergameno.

Gemini phænomena, bomb. *bis*.

Genandii deffenſio Flotentinæ Synodi, bomb.

Item expoſitio literarum tepertarum in Sepulchro Nicephori Imperatoris, *bis*, de libro magno. Gemiſti & alia politica, *bis*, bomb. contra Latinos fragmentum, bomb.

Georgii Nicomedienſis in Deiparam, bomb.

Georgii Acropolitæ hiſtoria de Regno Conſtantinopolitano, bomb.

Georgii Archiepiſcopi, & Syncelli Collectanea hiſtorica, bomb.

Georgii Carthophylacis in præſentationem B. V. Mariæ, pergameno *bis*.

Geotgii Chryſococcæ tabulæ Petſicæ, bomb. Item in Perſico Canones, bomb.

Georgii Gemiſti de fato & alia, bomb.

Georgii Lecapeni Grammatica, bomb. Item Epiſtola cum ſcholiis, bomb.

S. Georgii Martytis vita, *ter* pegameno I. bomb. II.

Georgii Monachi chronicon & homiliæ, bomb.

Georgii Pachymeris epitome in philoſophiam bomb.

Georgii Pelagonii contra Palamam de Spiritu Sancto, bomb.

Georgii Franzæ chronicon, *bis* bomb.

Georgii Scholarii de octo pattibus oratoriis, interpretatio ex dialectica. Petri Hiſpani Grammatica, de pſeudographia, & impietate Græcorum, bomb.

Georgii Trapezuntii contra Græcos, utrum natura conſilio agat, bomb.

S. Germani ſermones de proceſſione Spiritus Sancti, bomb.

S. Gervaſii Martyris vita pergam.

Gloſſaria tria, I. peraotiquum.

Gnomæ ex variis Poetis Collectio, bomb.

Gotziæ Orationes & Encomium Hetenæ, bomb.

Græcorum confeſſio bomb.

Grammatica varia, volumina XI.

S. Gregorii Agrigentini vita, pergameno, *bis*.

S. Gregotii Armeni vita, pergameno.

Gregorii Cyprii Epiſtolæ ſelectæ, & de vita ſua *bis*.

Gregorii Conſtantinopolirani vita. Homiliæ XXVI. cum annotationibus pergameno II. bomb.

Gregorii Diaconi & referendarii, laudatio S. Demetrii Martytis, *bis*, I. pergameno, I. bomb.

Gregotii Epiſcopi Niceæ ad Theodoſium Epiſcopum Epiſtola.

S. Gregorii Nazianzeni cognomcoto Theologi vita, pergameno, *bis*. Cum nonnullis Epiſtolis, Orationes, Homiliæ, judicia de ſomniis, & tractatus varii: 1. Non eſſe cohabitandum cum feminis, bomb. 2. Orario in Athanaſium. 3. Concio de Filio cum notis. 4. De Spiritu Sancto. 5. Addicentes eum conſpirare ad catbedram Conſtantinopolitanam. 6. Oratio habita in præſentia CL. Epiſcoporum. 7. Contra Græcos & Julianum. 8. Parœneticus ad Virginem. 9. Ad Evagrium de divinitate. 10. In Ezechielem & Eccleſiaſtem. 11. In Arianos. 12. Pacificus in Amphilochium. 13. De modeſtia in collocutionibus. 14. In ſeipſum ex agro redeuntem. 15. Quæſtiones variæ ex libris Origenis, *bis*. Orationes XV. pergameno *bis*, XXV. Item

pergameno cum scholiis Nicetæ. 16. De custodia Mysteriorum contra Eunomium, pergameno. 17. Ad Monachos in Cœnobio degentes. 18. In Episcopos. 19. De entitate exterioris hominis. 20. in Ecclesiam sanctæ Athanasiæ quam ipse fecit. 21. De Trinitate. 22. De mundo, providentia, natura rationali, & anima. 23. Beatitudines vivendi. 24. De silentio. 25. Contra ægritudinem qua premebatur. 26. Ad Olympiadem, Nemesium & alia. 27. Plura opuscula brevia. 28. Contra malos homines. 29. Contra mulieres quæ se fucis liniunt. 30. De paupertate. In Nativitate Christi. 31. Encænia. 32. De divinitate.

S. Gregorii Neocæsariensis, seu Thaumaturgi vita pergameno, in Annuntiationem B. V. Mariæ pergameno, in Origenem acclamatio bomb. Epistolæ, bomb.

S. Gregorii Nysseni sermones in sanctum Stephanum pergameno, in Nativitatem, in Circumcisionem, contra Eunomium, Orationes, Epistolæ ad Petrum Episcopum, præfatio ad opusculum de creatura Dei, pergameno, liber de opificio Dei, pergameno *bis*. Ad euntes Jerosolymam. De Trinitate, apologia Basilii, expositio in titulos psalmorum, bomb. *bis*. De humano corpore, bomb. de vera & indirupta Virginitate, pergameno, in varia ejusdem opera commentarium Nicetæ, bomb.

Gregorii Palamæ orationes XI. Item responsio ad Epistolam Atienii cum aliis nonnullis Epistolis, bomb.

S. Gregorii Papæ vita & ejus dialogi, bomb.

Gregorii Patriarchæ de vita sua & Epistolæ numero CLXVI. bomb.

Gregorii Presbyteri Cæsareæ Cappadociæ in sanctum Gregorium Nazianzenum, bomb.

S. Gaiæ Martyris vita, pergameno.

H.

Harpocrationis Dictionarium, bomb. *bis*. Item liber medicus ad filiam, in quo agit de lapidibus, avibus, herbis, & piscibus, item de quadrupedibus & volatilibus, *bis*.

Harmonia incerti authoris, bomb. *bis*.

Heraclides de rebus Poëticis, pergameno.

Herculis certamina.

Herennii philosophi in metaphysicam, *bis* bomb.

Hermogenis figuræ de statibus, Rhetorica, & alia opera, omnia cum scholiis, volumina XV.

Hermiæ in Phædrum Platonis commentarium *bis*. Item de naturali facultate, bomb.

S. Hermilii Martyris vita, pergameno.

Herodianus de figuris, bomb. historiarum libri octo, de Encliticis, de declinationibus bomb. de derivatione nominum, pergameno. Orationes. Ex eodem collectio, pergameno, ex Herodiano observationes Grammaticæ, bomb.

Herodoti Musæ IX. lexicon historiæ Bibliæ IX. & declaratio vocum ejus, bomb. item historia pergameno, idem cum scholiis, bomb. de genere Homeri, pergameno.

Heronis Alexandrini spiritualia, bomb. *bis*, Geometrica *ter*, Geodesia, bomb.

Herophylus in aphorismos Hippocratis, bomb.

Hesychii sermo in Lazarum quatriduanum, pergameno.

Hesiodi opera varia cum scholiis, volumina XIII.

Hieremiæ Patriarchæ Constantinopolitani doctrina admonitoria ad Germanos, bomb.

Judicium de confessione Græcorum, bomb.

Hieremiæ Serræ Metropolitani Heracleæ, Catena ex sanctis Patribus, in Epistolam ad Hebræos, &c.

S. Hieroclis Martyris vita, pergameno.

Hierothei philosophi de divina & sacra arte, versibus jambicis bomb. *bis*.

Hierusalem enarratio de sanctis locis hujus urbis, bomb.

S. Hilarionis vita, pergameno *bis*.

Hippocratis opera varia cum scholiis, volumina sexdecim.

Historia de sancto Sudario, pergameno.

Historia Romana, bomb.

Historia a creatione orbis ad Leonem magnum, bomb.

Historiæ Ecclesiasticæ libri tres incerti authoris continentes res gestas a Constantino Imperatore & acta quorumdam Conciliorum, bomb.

Item alia historia incerti, bomb.

Historia Ecclesiæ ab orbe condito ad Valentis Imperium in compendium redacta, pergameno.

Homeri Ilias cum scholiis, Odyssea & alia opera. Volumina circiter XXX. Homiliæ variæ volumina XXIV.

Honorii Epistolæ. Item Innocentii &...... bomb.

Honorii Belli Testamentum, bomb.

Hippolyti Episcopi de Antichristo, de mundi fine, de perfectione mundi sermo, pergameno.

Hypsiclis Anaphoricus, *bis* bomb. item in Euclidem bomb. item astronomia bomb.

I.

S. Jacobi vita, pergameno, in eam commentarium, bomb. sermo in Natali B.V. Mariæ, bomb. item sermo historicus de Genitrice Dei. Vita ejusdem pergameno.

S. Jacobi Persæ vita, pergameno *bis*.

Jamblicbus de fato, bomb.

S. Ignatii Martyris vita, bomb.

Ignatii Diaconi Tetrasticha ad fabulas Æsopi, bomb. de imaginibus Sanctorum enarratio, pergameno *bis*, item de cultu imaginum, bomb.

Indices Bibliothecarum 1. Vaticanæ, bomb. 2. Bibliothecæ scriptorum Græcorum. 3. Bibliothecæ Græcæ Cardinalis Sirleti. 4. Titulorum Canonicorum.

Joannis Climaci Scala cum notis Danielis Monachi, pergameno.

SS. Joannis & Arcadii vita, pergameno, 1. bomb.

SS. Joannis & Cyri Martyrium, pergameno.

S. Joannis Apostoli Theologi vita, pergameno, *bis*.

S. Joannis Baptistæ vita, pergameno, de inventione capitis ejus, pergameno *bis*. De Translatione ipsius e Civitate Herodis, pergameno *bis*.

Ex Joannis Cabasilæ responsionibus excerpta, bomb.

S. Joannis Calybitæ vita, bomb.

S. Joannis Chrysostomi opera MSS. Græca quæ apud nos extant hæc sunt, Homiliæ in Genesim, pergameno. Homiliæ in Nativitatem Domini, in Præsentarionem Domini, in Pharisæum, Homiliæ aliæ quinque pergameno, in Nativitarem Præcursoris Domini, in SS. Petrum & Paulum, in Publicanum & Pharisæum, in filium prodigum, in exilium Adæ, quod frustra homines turbantur; de serpente, in stultam vitam, in titulum Psalmi quinquagesimi, in Reliquum ejusdem Palmi, in dicta Evangelii Homiliæ, 11. de salute animæ, pergameno. In sancta lumina, in tentationem Domini, in perditam luxu viram, in X. virgines, in illud *Pater si possibile est, transeat a me Calix iste*, in passionem Domini, in Transfigurationem Domini, in necem Præcursoris, de Sacerdorio orationes tres, commentaria in Epistolas ad Galatas & Romanos pergameno, Commentaria in XIII. Epistolas Apostoli pergameno, Homiliæ XXVII. pars secunda homiliarum in Genesim a XXXI. ad, finem. Commentaria in Evangelium sancti Joannis habentia homilias LXXXVI. Liturgia pergameno, homilia in Paralyticum, in Cœcum a nativitate, in meretricem & unguentum, in sanctum Stephanum, de patientia & gratiarum actione pergameno, homiliæ variæ numero LXIII. homiliæ super Seraphint. Vita ejusdem sancti Joannis Chrysostomi, commentaria in Genesim, pergameno; Encomium in Maryrem Barlaam, pergameno, homiliæ in Matthæum & Joannem pergameno, prima pars commentariorum in Genesim, pergameno. Homiliæ dictæ Andriantes, pergameno, commentaria in acta Apostolorum, Encomium in Lucam pergameno, homiliæ XLV. in Matthæum, compendium vereris & novi Testamenti, Oratio in sanctos Innocentes. Item in sanctumBaptismaChristi, in sanctum Joannem-Baptistam. In eundem cum ipsius sancti manus Constantinopolim delata est, bomb. In Samaritanam, in mediam hebdomadam jejuniorum, in Divitem & Lazarum, in Annunciationem B. V. Mariæ, in quatriduanum Lazarum, quando Christus lavat pedes Discipulorum, in sanctam Crucem, & in Pascha, pergameno.

Ne mulieres doceant, in adorationem Crucis, in novum annum, in Eliam Prophetam, in Job, de eleemosina; in illud, *Cum esset Jesus in Bethania*; in divinum convivium Salvatoris, in Crucem & Latronem, in incredulitatem sancti Thomæ, in Pentecostem, Encomium omnium Sanctorum, in Epiphaniam, Epistolæ ejusdem bomb. in Exaltationem sanctæ Crucis, in Conceptionem sancti Joannis-Baptistæ, in eos qui dormierunt in fide, in Petrum & Heliam, in Prophetas Jonam, Danielem & tres Pueros, pergameno, in ingressum quadragesimæ, de oratione, de non erubescenda confessione Crucis, in illud, *Ecce ascendimus Hierosolymam*, in illud, *dic ut hi duo filii mei sedeant*, in Dominicam Palmarum, in feriam secundam hebdomadæ sanctæ, in proditionem Judæ. In illud Paralipomenon, *exaltatum est cor Ozia.* In illud Isaiæ, *& factum est in anno quo mortuus est Ozias*, laus eorum, qui in Ecclesiam venerant, in sponte peccantem, de compunctione ad Demetrium. Quomodo Deo serviendum est & in orationem Dominicam, adhortaroria ad poenitentiam, in illud *si dimiseritis*, de correctione fraterna, quod quies est utilis ad virtutem, de non jurando, de poenitentia. In septem Epistolas canon, pergameno. Homiliæ in Epistolas ad Philippenses & Hebræos. Item liber III. in Matthæum bomb. Item revelationes factæ ipsi, bomb. Joannis * Cyri Episcopi excerpta ex eodem ad Cabasilam, bomb. Excerpta ex libris ejusdem de Sarcedotio, epitome ex ejus scriptis in Joannem, pergameno.

S. Joannis Climaci scala & ad Pastorem cum annotationibus, pergam. Item aliud cum scholiis Danielis Monachi, pergamen. & opera omnia cum annotationibus, pergam. *bis*, de corporis & animi quiete, bomb. item opera omnia, bomb. scholia Diadochi in libros ejus.

Joannis Constantinopolitani Episcopi de conjungendis inter se Ecclesiis in unius dogmatis opinionem, bomb. Item contra noxias hæreses cujusdam Cyprii, bomb.

Joannis Curopalatæ compendium historicum a Nicephoro Imperatore usque ad Isaacium Comnenum, bomb.

S. Joannis Damasceni de fide Orthodoxa, de hæresibus, de principiis, pergam. Carmina cum musicis notis, bomb. Dialectica & Theologica, aliud de versione bibliorum. Oratio de iis qui in fide dormierunt. In arefactam ficulneam, de fide orthodoxa cum notis; in Narivitatem Beatæ Mariæ Virginis. Parallela de composita narura & contra Nestorianos, de proprietatibus duarum in Christo Naturarum, Græca, Armenica & Arabica lingua descript. bomb. Dialogus contra Manichæos, Physiologus, versus in Ecclesiis Græcorum pro temporis varierate cantari soliti, pergam. Octadion, Epistola ad Episcopum No.... libri duo de rebus philosophicis, pergam. Isagoge, Epistola de Trisagio. De duabus in Christo voluntatibus, cur ad imaginem Dei facti simus. Orationes in Nativitatem Domini, pergam.

Joannis Damascii medici de pharmacis eorumque virtutibus, bomb.

Joannis Diaconi Epistola ad Georgium Trapezontium; ejusdem scholia in Hesiodum, item Allegoriæ, Anagogiæ, dictum Homeri, *dii autem prope caducam sunt.*

S. Joannis Eleemosynarii vita, *bis*, pergam.

Joannis Galeni Diaconi expositio quorumdam versuum Homeri.

Joannis Geometiæ in Passionem Christi, pergam.

Joannis Glycæ sive Gliceri de ordinum structura; Joannis Grammatici, in libros de anima pergamen. de ortu & interitu, de usu Astrolabii. Ilias parva cum aliquibus notis, de iis quæ declinantur, in Arithmeticam Nicomachi fragmenta nondum edita,

in metaphysicam, fragmenta de accentibus, bomb.

Joannis Lascaris paraphrasis in Iliadem, bomb.

S. Joannis Martyris vita, bomb.

Joannis Metropolitæ in Basilium magnum, Gregorium Theologum & Joannem Chrysostomum, non editum opus.

Joannis Monachi & Presbyteri in SS. Innocentes & Rachel.

Joannis Pediasimi Diaconi Commentarium in Scutum Hesiodi, bomb. De dimensione terræ, scholia in Cleomedem, bomb.

Joannis Philoponi de usu Astrolabii, Commentarium in Metaphysica Aristotelis, *bis*, & in Arithmeticam.

Joannis * Phisiadoni defensio Synodi Florentinæ & disputatio pro eadem.

Joannis Thessalonicensis Episcopi in Resurrectionem Domini. Item adversus Italum quemdam de Spiritu Sancto.

Joannis Stobæi eclogæ physicæ.

Joannis Tzetzæ grammatici ars metrica, carmine heroïco, de pedum paritate, nota in epigrammata, in quosdam libros Homeri, Commentaria in Cassandram Lycophronis. Hæc sunt Isaaci fratris ejus, artis metricæ illius nullus scriptor meminit.

Joannis Zonaræ expositio in Sacros Canones, bomb. De loco animarum post mortem, Commentarium in Canones musicos Damasceni. Epitome historiarum, *bis*, *multo uberius quam editum*. Historiæ pars illa quæ est de Romanis.

S. Joannicii magni vita, pergam.

Josephi Monachi paraphrasis in libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum. Hic fuit Imperator dictus Joannes Cantacuzenus qui assumpto monachali habitu Joseph est cognominatus. Scripsit multum contra Saracenos.

Josephi cujusdam enarratio in Martyrium Sanctorum Machabeorum 1. pergamen. 1. bomb.

Josephi ab Arimathia narratio de duobus latronibus qui cum Christo crucifixi sunt, pergamen. Hujus nullus meminit operis.

Josephi Bryennii orationes de Sancta Trinitate, Incarnatione, & aliis, bomb.

Josephi * Flavii historia & canones Ecclesiastici, bomb.

Josephi Monachi Canones XX. de Trinitate, habiti Constantinopoli, dialogi tres de processione Spiritus Sancti, disputatio de Orthodoxa Ecclesia, de fide, & de Annunciatione Beatæ Virginis Mariæ, bomb.

Josephi Nigri Commentarium in Idyllia Theocriti, bomb. ineditum opus.

Iosephi Racendytæ Epitome Rhetorica, bomb.

* Irenæi Becci Archiepiscopi Constantinopolitani oratio contra Latinos.

Irmologiou Græcorum.

Isaaci Anachoretæ Orationes tres in Sina monte de abrenunciatione & vita monastica, pergam.

Isaaci Argyri monachi, * quid September. Theoremata de Triangulis.

Isaaci Syri Presbyteri Antiochenæ Ecclesiæ sermones ascetici LXXXIX. bomb. Item interrogationes & responsiones, pergam.

Isæi Rhetoris orationes aliquot, bomb.

S. Isidori homiliæ & quædam alia, bomb.

S. Ismaëlis & sociorum vita, pergam.

Isocratis, Encomium Helenæ, & Busiridis. Apologia ad Demonium, & ad Nicoclem orationes & Epistolæ, Parænesis ad Demonium.

* Isprı Medicina, bomb. Idem de Calvitie, bomb.

Israëlitarum eversiones, bomb.

Italiæ figura ex Polybio, bomb.

Juliani Apostatæ Epistola ad Basilium cum responsione, vita ejusdem, aliquæ ejus Epistolæ.

Julii Africani de re militari capita LXIX. de expugnandis urbibus, de militari ordinatione, bomb. Item alia plura de re militari.

Julii Pollucis Onomasticon, pergamen. *bis*, bomb.

S. Julittæ Martyrium, bomb.

Justini Decadii Epistola ad Manuelem Rhetorem, bomb.

L.

Labyrinthus Salomonis de temperando ferro bomb.

De lapidum potestate & natura, bomb. *ter*.

* Lansidis Pythagorei ad Hipparchum, bomb.

Lazari Bonamici scholia in Demosthenem, bomb. In Philippinam, de schematibus orationis, epitome de nominibus ex Herodiano, nomina mensium apud varias regiones. Glossa diversarum urbium, scholia in librum Plutarchi quomodo sit internoscendus amicus ab adulatore bomb. Tractatus de legationibus gentium ad Romanos ex variis scriptoribus Græcis collectus, quarum nonnullæ sunt ineditæ, bomb. *bis*.

Leonis (Leonardi) Aretini Republica Florentinorum, bomb.

Leonis V. Imper. de bellico apparatu, bomb. *bis*. Item de die extremi judicii, & Tactica, bomb. Item Leonis Imperatoris orationes XXXIII. *bis*, bomb.

Leonis Philosophi versus, & de lege & justitia, bomb.

Leontii Constantinopolitani oratio de Lazaro & Encomium in Synaxin Beatæ Virginis Mariæ, bomb.

Leontii Mechanici tractatus de Zodiaco, bomb.

Lotharingii Cardinalis interrogationes & responsiones, quomodo separatus sit Romanus Pontifex a quatuor aliis Patriarchis, bomb.

Lesbonactes Oratio, bomb.

Lexicon Damasceni, ut opinor, bomb.

Lexicon dictionum Herodoti, bomb. *bis*.

Lexicon Marci Muzurii Cretensis, bomb.

Lexicon Harpocrationis X. Oratorum, bomb.

Lexicon Græcum pervetustum & optimum, fuit Georgii Merulæ, bomb.

Lexicon Cyrilli, bomb.

Libanii Sophistæ declamationes, *quater*. Item Epistolici characteres Meletæ & orationes, *bis*, Epistolæ & orationes, Monodia de Apollinis templo Epistolæ CLII. item Epistolæ CCLX. & ultra, bomb.

Libellus differentiarum incerti authoris.

Libellus de Metris, Eliæ cujusdam Monachi.

Liber

Liber Ecclesiasticus continens versus Joannis Damasceni pergam. Liturgiæ variæ *quater*. Item Canones Liturgiæ.
Lollianus de proœmio, bomb.
S. Longini Centurionis vita, pergam.
S. Lucæ Evangelistæ vita, pergam. 1. bomb. 1. In Sanctum Lucam Commentaria, pergam. Acta Apostolorum & Evangelium cum Titi Bostrensis Commentario.
Luciani Dialogi cum scholiis D. Marci. Item Pseudologistes & vitarum venditio, bomb.
S. Luciani Martyris vita, pergam.
Lusus amatorii partim inediti, bomb.
Lycophronis Grammatici & Poëtæ tragici Alexander cum scholiis *senies*, bomb.
Lycurgi Orationes, bomb.
Lysiæ Rhetoris Epitaphium & Orationes XXX. bomb.
Lysidis Pythagorici Epistolæ.

M.

Macarii cujusdam Monachi Epistola ad Macarium.
S. Machabæorum vita authore Josepho, pergameno.
Macarii Abbatis Dialogus de Baptismo, bomb.
S. Macarii Martyris vita & miracula, pergameno.
Macarii Chrysocephali homiliæ CVI. Item in Exaltationem Sanctæ Crucis ex Bibliotheca Cardinalis Columnæ.
Macrobii expositio in somnium Scipionis, bomb.
Magentinus in priora Aristotelis, bomb.
Malchi, seu Regis, vita Pythagoræ, bomb. *bis*.
S. Mamantis vita, pergam. *bis*.
S. Manuelis & sociorum vita, pergam.
Marcellinus in Hermogenem, bomb. *bis*.
Marci Archiepiscopi Ephesini alias Monachi & Abbatis Congregationis Cassinensis Sanctæ Justinæ de Padua, opera, id est, oratio habita de purgatorio in Synodo. Responsio ad proposita dubitationes. Confessio edita in concilio Florentino, Capita quædam contra Latinos, Apologia dicta in ejus morte. Epistola ad Scholarium. Responsio ad quasdam dubitationes, Canones Astronomici, opusculum de consecratione altarium, bomb.
Marci Eugenii speculationes in numerum Talentorum & Parabolas Evangelii.
Marci Antonii Ceremoniæ missæ & alia, pergam.
Marci Musuri Cretensis Lexicon, bomb.
S. Marciani Presbyteri vita, *bis*, pergam.
S. Marcarii Martyris & sociorum vita, pergam. *bis*.
S. Mariæ Ægyptiacæ vita, *ter*; pergam. *bis*, 1. bomb.
S. Mariæ Virginis educatio, pergam.
S. Mariæ Zenophontis (*sic*) conjugis vita, pergam. 1. bomb.
S. Marinæ Martyris vita, bomb.
Marinus Philosophus in Euclidem, bomb. *bis*.
Marcilii Ficini familiaria in Platonem.
Martini Papæ V. Epistola, bomb. Concilium universale sub eodem habitum, bomb.
S. Martiniani vita, pergam.
S. Martyrii vita, pergam.
Martyria, vitæ & Encomia SS. plurium, pergam. *bis*.
SS. XL. Martyrum Martyrium, pergam. 1. bomb. 1.
Matthæi Blastaris collectiones Canonum alphabeticæ 6.
S. Mathæi Evangelistæ vita, perg. 1. bomb. 1.
Mathematica quædam volumina duo.
S. Matronæ vita, pergam.
Mauritii tactica, pergam. 1. bomb. 1. Item de acie instruenda, bomb.
S. Maximi Constantinopolitani expositio in Orationem Dominicam. Theologia ad Elpidium philosophum, Centuriæ quatuor de caritate, de Deo ad Marinum Presbyterum, de naturali voluntate, interrogationes & responsiones. Excerpta ex eodem opuscula varia, bomb.
Maximi Planudis de constructione verborum, bomb. item aliud exemplar, & de metris. Item scholia in Hermogenem, Metamorphos. Ovidii: de indissolubilibus Contradictionibus, de pedibus Oratorum, de Grammatica, Dialogi, Epistolæ, Anthologia epigrammatum, Catonis sententiæ.
Maximi Tyrii capita XLII. pergam.
Medicinalia varia volumina sex, bomb.
Meletii Monachi & Presbyteri de natura & structura hominis, bomb.
Menandri Rhetoris Rhetorica, bomb.
Menæa varia, volumina XVIII.
S. Mariæ Ægyptiæ vita, pergam. *bis*.
Menandri Atheniensis, de arte Rhetorica, bomb. Item de exornatione, *bis*, bomb.
S. Menedoræ Martyris & sociorum vita, pergam. *bis*.
Mensæ Benedictio & aliæ preces, pergam. *bis*.
Mensium nomina, pergam.
De Mensuratione terræ Tractatus anonymi, bomb.
S. Mercurii Martyris vita, pergam. *bis*.
Metaphrastis vitæ sanctorum fragmenta duo 1. pergam. bomb. 1.
Meteorologica nonnulla bomb.
Methodii Episcopi Tyri, sermo de Beata Virgine Maria, pergam. excerpta ex eodem, bomb. Homiliæ in Novam Dominicam, in Pentecosten, pergam. de Sarracenis, qui contra Romanos ibant, mirabiliter fugatis.
S. Metrodoræ Martyris vita, pergam. *bis*. de metro & figuris juxta Græcos, bomb.
Michaëlis & Theodoræ matris ac successorum Imperii historia, bomb.
Michaëlis * Antipati (*f.* Anthypati) epitome juris civilis, bomb.
Michaëlis Apostolii opera, vide supra Glycæ.
Michaëlis Hierosolymitani de fide Orthodoxa. Item Methodus de constructione Orationis, *bis*, propositiones & Chronica, bomb.
Michaëlis Monachi de cœlestibus potestatibus, *bis*, pergam.
Michaëlis Patriarchæ Constantinopolitani ad Marcum Antiochenum cum responsione,

bomb. Item Epistola ad Imperatorem, bomb.

Michaëlis Pselli liber in quo a creatione mundi exorsus universam fere naturam prosequitur. Item de divina Liturgia, de virtute, de utilitate ac detrimentis Ciborum, de auri confectione ad Patriarcham Xiphilinum, de partibus orationis, *bis*, de dieta ad Constantinum, pergam. in Physicam Aristotelis, de virtutibus lapidum, *bis*. Epistolæ, de Theologico charactere, de Musica, Arithmetica & Rhytmica, bomb. de Tono, de Dogmatibus Compendium. In generationem animæ Platonis, *bis*, bomb.

Michaëlis Sophiani in Topica Aristotelis, Epistolæ in laudem ipsius, Epigrammata varia, bomb.

Michaëlis Syncelli Constantinopolitani, Hierosolymitani, de constructione orationis cum scholiis Nicasii Ellebodii, *ter* bomb.

S. Michaëlis Archangeli miraculum & vita, pergamen. *bis*. militaria diversa, volumina quatuor.

Minutiani Nicagoræ filii, de arte Rhetorica, bomb. *bis*.

Miscellanea varia Epistolarum, volumina III.

S. Modesti martyrium, bomb.

Montium illustrium nomina & series, bomb.

Moralia incerti, pergam.

Moschi opera nonnulla cum scholiis, item ejusdem, Europæ Idyllium, bomb.

Musæus de amore Herûs & Leandri, bomb.

Musica quædam volumina III.

N

Naucratii Monachi Theodori Studitæ discipuli Sermones CXXXV. pergam. desunt XVIII.

De naturæ Arcanis, pergam.

Nathanaëlis opuscula Philosophica, & Theologica; fere damnatus author (*sic*).

Nathanaëlis Monachi Sermo contra Plotinum, de anima, de re Navali volumina tria.

Nectarii Archiepiscopi Constantinopolitani de S. martyre Theodosio, pergam. Item homilia in sabbato jejuniorum, pergam. Item de Eleemosyna, jejunio & Sancto Theodosio, pergam.

Nemesii Philosophi de anima, & corpore, item de natura hominis, bomb.

Nepualii de Antipathia & Sympathia, *bis*, bomb.

Nicandri Nuncii Corcyrensis. Historiarum libri tres, bomb.

Nicandri Colophonii Theriaca, item alia quædam cum scholiis *ter* bomb.

Nicephori Blemmidæ Presbyteri, opera geographica & logica, bomb.

Nicephori Gregoræ de Computo, de constructione Astrolabii & alia, bomb.

Nicephori Constantinopolitani chronica, bomb.

Nicephori Regis (Imperatoris) liber de excursione, bomb.

S. Nicephori martyrium, bomb.

Nicetæ Heracliensis explicatio in Orationes Sancti Gregorii, bomb.

S. Nicetæ Commeotatium in Gregorium Nyssenum.

Nicetæ Monachi Studitæ ad Romanæ fidei Cultores de Azymis, pergam. & bomb.

Nicolai historia de judiciis Ecclesiæ, bomb.

Nicolai Cabasilæ expositio Missæ, *bis* bomb.

Nicolai Episcopi Methooes explicatio in Theologiam *sexies*, bomb.

Nicolai Episcopi * Andidarum de divina Liturgia.

S. Nicolai Episcopi Myrensis vita, pergam. *ter* bomb. *ter*.

Nicolai Pontificis Romani Epistolæ, bomb.

Nicolai Secundini Epistola ad Andronicum Coloneum *bis*.

Nicomachi Arithmetica cum scholiis Asclepii & aliorum. Item introductio, *sexies* bomb.

S. Niconis Monachi in obitum Sanctorum Patrum interfectorum in Monte Sina, pergam. item expositio Paroemiarum.

Nili Thessalonicensis Episcopi Sermo de causa defectionis Græcorum ab Ecclesia. Item de imperio Papæ, Enchiridion adversus Latinos, &c.

Nili alterius compendium de Syllogismis.

Novellæ Imperatorum, pergam. *bis*.

S. Nympbodoræ martyris vita, pergam. *bis*.

O

Observationes in adverbia Græcorum, bomb.

Ocelli Lucani de universitate naturæ, bomb.

Octoëchon Græcorum, pergam. *ter*.

Oecumenius in Epistolas Pauli, pergam. *bis*.

Officia Ecclesiæ Græcæ, bomb. Palatii, *bis*, bomb.

Olympiodori Catena in Job, pergam.

Onosandri Platonici liber de re militari, *ter*.

Oppiani Cilicis Poëtæ Halieutica cum scholiis variorum, bomb. *septies*.

Optica incerti authoris, bomb.

Opusculum quando oporteat Metropolitanum aut Episcopum creare, bomb.

Orationes diversorum Eremitarum Patrum, Xenopbontis, Josephi & aliorum, volumina XIII.

Orbicii Tactica, seu de re militari, pergam. *bis*.

Ordo Episcoporum qui Constantinopolitanæ Ecclesiæ subjecti sunt, bomb.

S. Orestis martyris vita, pergam. *ter* bomb.

Oribasii Synopsis ad filium. Item de Trinitate, bomb.

Origenis Adamantii contra Celsum volumina tria, quæstiones & solutiones ex libris ejusdem, *bis*. Acta à Basilio & Gregorio. Item in primum librum Regum.

Ostaoi Philosophi ad Petasium de divina arte Philosophorum, *bis* bomb.

Ovidii Nasonis metamorphoses & heroïdes in Græcum à Maximo Planude translatæ cum scholiis *bis*.

P

S. Pachomii Monachi de nominibus in baptismo & extra susceptis, bomb. vita ejusd. & aliorum plurium SS. Patrum, bomb. Item de anima bomb.

S. Palæmonis martyris vita, bomb.

Pantaleonis Presbyteri Monasterii Byzantinorum Sermo in exaltationem Sanctæ Crucis editus apud Gretserum.

S. Panteleemonis martyris certamen, bomb.

S. Paphii martyris vita, pergam.
Paphlagonis Encomium in S. martyrem Theodosium, pergam.
Pappi Alexandrini collectionum mathematicarum libri octo, *bis* bomb.
Paraphrasis in libros de anima.
Paroemiae à Diogeniano collectae, bomb.
Parmenides cum commentario, bomb.
S. Palatii vita, bomb.
SS. Patrum varii Sermones & alia varia, volumina XII.
Pauli Æginetae libri de medicina & alia.
Pauli Apostoli vita, Epistolae cum commentario Oecumenii & scholiis, volumina XI.
Pauli Monachi collectanea ex SS. Patribus in varios Sanctae Scripturae locos, pergam. *bis*.
S. Pauli Confessoris vita, pergam.
Pauli Silentiarii de Calidis, de Balneis & Epigrammata cum scholiis, bomb.
S. Pegasii martyris vita, pergam. *bis*.
S. Pelagiae Virginis & Martyris vita, pergam. *ter*.
Pelagii Philosophi de divina & sacra arte Philosophorum, *bis* bomb.
Pepagomeni Epistolae ad Palamam V. Demetrii Persae Philosophi Astronomia, bomb.
Periclis Epitaphium, bomb.
S. Petri Alexandrini vita, pergam. *bis*.
SS. Petri & Pauli Apostolorum vita, pergam. De Catena S. Petri, pergam. 1. bomb. 1. S. Petri vita & translatio Catenae ejus, bomb.
Item historia translationis Catenae S. Petri authore Clemente Alexandrino, pergam.
Petri Bembi ad Venetos Epistola, qua hortatur ut Graecis literis faveant, bomb.
Petri Candidi vitae Catonis, Phocionis & Flaminii.
Petri Hispani dialectica.
Petri Laodiceni commentarium in quatuor Evangelia volumina quatuor.
Petri Patriarchae Antiocheni Epistola ad Gradensem Episcopum & alia Synodica, pergam.
Phaebammonis Sophistae liber de figuris Rhetoricae.
Phalaridis Agrigentinorum Tyranni Epistolae, bomb. Item aliud exemplar prolixius, *ter*, bomb. * Phibabonis Sophistae de figuris historia, bomb.
Phili carmina in S. Andream Cretensem, bomb.
Philae Theodosiae versibus Jambicis. Item carmina in Alexandrum, bomb.
S. Philippi Apostoli vita, pergam. *quater*.
Philippi Ceramitae homilia in Evangelia, bomb. *bis*.
Philonis paradoxa, item consideratio rerum naturalium.
Philoponi de Accentibus, Synonimis, bomb.
Philostratus de vita Sophistarum, bomb. Imagines cum scholiis & heroica, *septies*. Historia cum scholiis, bomb.
Philothei de Urinis, bomb. In Aphorismos, bomb.
Philothei Patriarchae de octo beatitudinibus ad Reginam Romanorum & alia quaedam super dicta S. Basilii cum commentario, bomb.

Photii Patriarchae Epistolae, quod Spiritus Sanctus solum sit ex Patre. Bibliotheca cum duplici indice, & alia quaedam cum Procopio, bomb.
S. Phorii vita, pergam.
Phocylidis Sententiae, bomb.
Phrigici (*al.* Phryginei) commentarium de Atticismis & aliorum, bomb.
Phryginei alterius compendium ex Maximo, serie desumptum cum annotationibus, bomb.
Physiologus.
Picturae Homeri.
Pilati Epistola ad Tiberium de Christo, *quater*.
Pindari Olympia, pergamen. alia nonnulla bomb. hymni XI. opera omnia, scholia in ea uberrima, volumina XI.
Plantarum effigies secundum alphabetum.
S. Platonis martyris vita, pergam.
Platonis Philosophi Phaedon cum commentario, *bis*. Criton *bis*, Theages, Timaeus cum commentario Procli. Phaedon, *bis* pergam. Menexenus pergam. Gorgias *bis*, dialogi, apologia Socratis. Cratilus, Alcibiades, amor, cum scholiis pergam. dialogi decem, de Republica vel de justo, pergam. de Ideis, Parmenides, Theologica cum commentario Procli & Emmanuelis Chrysolorae, bomb.
Plethonis Oratio ad Imperatorem de rebus Peloponesiacis. Theologica & politica, de generatione Deorum, de virtute contra Scholarium. Monodia Cleopes Reginae, descriptio Thessaliae *ter*.
Plotini vita authore Porphyrio Philosopho, item ejusdem Plotini opera omnia, bomb.
Plutarchi vitae aliquot, pergam. Apophthegmata, opuscula, consolatio ad Apollonium de utilitate ex adversis capienda, opuscula moralia, de vita Homeri, in Gorgiam, Symposium septem Sapientum, de Serapide.
Poëtae varii variaque poëmata, volumina duo.
Polemonis Rhetoris Orationes, bomb.
S. Polii Martyris vita.
Polybii historia, de figura Italiae, de variis rebus publicis, bomb.
Polyaeni Rhetoris Macedonis stratagemata *bis*.
Porphyrii commentarium in Ptolemaei harmon. Item vita Plotini.
Porphyrii philosophi Tyrii V. voces, *sexies*. Item Universalia, Isagoge & alia, pergameno.
S. Probi vita, pergameno.
Prochori Monachi oratio & alia scripta.
Proclus in Platonem, volumina XV.
Procli Diadochi in Euclidem Hypotyposis *quater*. Theologica & Physica, volumina XII.
S. Procopii Martyris vita, pergameno.
Procopii Caesariensis Gottica historia, de Justiniani Imperatoris operibus libri VI. historiarum tom. 4. prooemium in librum de Persico bello, & alia, volumina IX.
Procopii Diaconi in novum annum, in sanctum Joannem Evangelistam, in vitam sancti Thomae, pergameno.
Procopius Gazaeus in Canticum Canticorum

in Genesim & Exodum commmentarium, bomb.
* Prodomi Cypri versus & poëmata *ter*.
Professiones fidei Græcorum ab Episcopis exhibitæ, bomb.
Prolegomena Slusiana, bomb.
Prophetarum plurium vaticinia, pergameno volum. II.
Prophetarum omnium vita & mors, bomb.
Prophetiæ plures cum imaginibus, bomb.
Prophetiæ quæ per annum leguntur in Ecclesiis Græcorum.
Prosperi Martinenghi aliqua opuscula, bomb.
SS. Protasii, Gervasii & Celsi vita, pergameno.
Psalteria pervetusta duo & alia XVII. cum commentario.
Pythagoræ Carmina *ter*, ejus vita Malchio authore.

Q.

Quinti Calabri vel potius Smyrnæi, derelictorum ab Homero lib. XIV. bomb.
Quintilianus de musica, bomb. vide Aristidis.
SS. Quirici & Julittæ vita, bomb.
Quæstiones Theologicæ, Grammaticales & philosophicæ, volumina tria.

R.

Rhamutii Methodus, bomb.
De Romanorum abscissione, pergameno.
De Romanorum Legationibus, bomb.
De Romanis Consulibus chronicon, bomb.
S. Romani Martyris vita, pergameno *bis*.
Rufi Ephesii nomenclatura partium humani corporis, bomb. *bis*.

S.

S. Sabacii Martyris vita, pergameno *bis*.
S. Sabellii Martyris & sociorum vita, pergameno.
Salomonis parœmia pergameno, item de naturis animalium ratione carentium, bomb.
Salomonis alterius Labyrinthus, de auro conficiendo, ferro temperando, chrystallo faciendo & alia, bomb.
Salustii Platonici libellus philosophicus de diis, alia opuscula, bomb.
S. Sanconæ Martyris vita, pergameno *bis*.
S. Samsonis Hospitalarii vita, pergameno.
Saracenarum vocum explanatio.
Scriptores Græci de legatione gentium ad Romanos, bomb.
Scriptores artis Rhetoricæ, bomb. *bis*.
De Scripturæ sacræ lectione & interpretationibus, bomb.
Scylacia historia Imperatorum Constantinopolis, bomb.
Sepultura scriptorum Græcorum cum Epitaphiis.
S. Sergii Martyris vita, pergameno *bis*.
Sereni liber de sectione coni, bomb.
S. Servatoris Martyris vita, pergameno *bis*.
Severi Sophistæ Alexandrini Ethopeiæ & enarrationes, bomb.
S. Severiani Martyris vita, pergameno *bis*.
* Sylonis paucula de iis qui ex Circumcisione in Ægypto Christiani facti fuerant.
Simeonis Tyri de differentiis nominum.
Simeonis Magistri Martyrium sanctæ Catharinæ, item in Reliquias sancti Joannis Chrysostomi, item Martyrium S. Blasii, pergameno. Sermo in vitam S. Theoritæ, in sanctum Thomam Apostolum, pergameno.
Symeonis philosophi Antiocheni vita translata ex Æthiopica lingua in Græcam, bomb.
S. Symeonis in Mandria vira, pergameno.
Symeonis Seth. De veritate corporum cælestium & de alimentorum facultate, pergameno.
S. Symeonis Stylitæ vita, pergameno.
Symeonis Cyri Thessalonicensis de Sacramentis Ecclesiæ, de Templo Dei, de Sacerdotibus, de oratione, responsiooes ad interrogata cujusdam Sacerdotis de rebus Theologicis.
Sibyllina oracula, bomb.
Simplicii philosophi in Aristotelem de anima, de Cœlo, Physica prædicamenta, &c.
Syoesii Epistolæ 57. cum scholiis, ad Dioscorum in librum Democriti & Carmina, de providentia, de dono, de regno, de vita solitaria.
Sisinii Patriarchæ, de illegitimis nuptiis. Item de iisdem nuptiis inconcessis ex institutionibus, pergameno.
Sisinnii Grammatici Dialogus in quo Christianus & Saracenus disputantes inducuntur, pergameno.
Saloni elegia, bomb.
Sopater in Hermogenem de statibus, bomb.
S. Sophiæ Martyris & filiarum vita, pergam.
Sophoclis Tragœdiæ volumina VII.
S. * Sorti Martyris vita, pergameno.
Spiridionis Episcopi vita, bomb.
Stephani scholia in Rhetoricam, bomb.
Stephanus Atheniensis in Hippocratem.
Stephani Byzantii de urbibus, bomb.
S. Stephani confessoris vita, pergameno.
S. Stephani Junioris vita, perg.
Stephani philosophi & Doctoris œcumenici Alexandrini de Sacra & magna scientia, bomb. *bis*, & alia.
S. Stephani Proto-Martyris vita, pergameno *bis*.
Stratagemata antiquorum *bis*, pergameno & bomb.
Strabonis lib. Geographiæ cum scholiis volumina IV.
Sudarii SS. historia pergameno *bis*, bomb.
Synodus VI. quæ Photium amovet de fide, bomb.
Synodi omnes a SS. Apostolis ad tempora Photii.
Syriani opera, de Ideis, quæstiones in Hermogenem.

T.

Tambellani concio, bomb.
S. * Toraci & Sociorum vita, pergameno.
Tarasii Patriarchæ Oratio.
Theani Epistolæ de educatione liberorum;
S. Theclæ Martyris vita, pergameno *bis*.
Themistii paraphrasis in libr. Aristotelis de anima, *bis*.
Themistii Sophistæ Orationes *ter*.
S. Theresiæ Lesbiæ vita, pergameno.
Theocriti Idyllia *novies* cum scholiis, bomb.
S. Theodoræ Alexandrinæ vita, pergameno *ter*.
Theodoreti Antiocheni, Episcopi Cyri, in Ezechielem

V.

X.

Z.

Index MSS. Latinorum Bibliothecæ Ambrosianæ Mediolani.

A.

Ægidii Fuscarii ordo judiciarius, pergam.
Ægidii Monachi Benedictini de pulsibus & urina.
Ægidii Romani commentarium in Oeconomica Aristotelis, in librum de bona fortuna artis, pergam. de peccato originali, paradiso, inferno, de Regimine Principum, pergam. *quater*.
Ælianus. Errata nonnulla in ejus Tacticis.
Æmilii Vehosi de Sancto Carolo elegia.
Æschinis Rhetoris Epistola.
Æmilius portus ad linguæ Græcæ studiosos, bomb.
Æmilii Probi vita illustrium virorum, pergam. *bis*.
Æneæ Sophistæ dialogus Sophisticus Theophrastis inscriptus, bomb.
Æneæ Sylvii de Curialium miseria, somnium de fortuna. Epistolæ Cardinalatus, historia * Australis, ejusdem orationes, bomb.
Æneæ Tergestini institutio ad Ladislaum Bohemiæ Regem, bomb.
Æschyli tragœdiæ duæ in Latinum versæ.
Æschines de vita Monachorum, pergam.
Æsopi fabulæ cum commentario Omoiboni Leoniceni, pergam.
S. Agnetis vita, pergam.
Agnorum Dei benedictiones & distributiones.
Agrelii Grammatici de proprietate & differentia Latini Sermonis, bomb.
Alani de Insulis Anticlaudianus, pergam. *ter*.
Albategni qui & Mahometes Arasensis de motu stellarum & earum observationibus, pergam. *bis*.
Alberici vel ut alii volunt, Augustini, de origine Idolorum & diis gentium, bomb.
Albertani Causidici Brixiensis de doctrina dicendi & tacendi, *quater*.
Alberti Alpherii Ogdoës, bomb.
Alberti de Ferrariis, de horis canonicis, bomb.
Alberti Atheniensis expositio moralis in totam Sacram Scripturam carmine, pergam.
Albertinus Mussatus de gestis Henrici VII. & de gestis Italorum post Henricum, pergam. Item traditio Civitatis Patavii & alia, poëma de obsidione castri della Scala circa Patavium. Item tragœdia de * Euchino, pergam. *ter*.
Alberti Magni de motu animalium, de intellectu & intelligibili, de origine animæ, de somno & vigilia, de spiritu & respiratione, de morte & vita, de vegetabilibus & plantis, pergam. de proprietatibus, de generatione, libri Physicorum, libri Meteororum, in librum de anima, liber Secretorum, bomb.
Alberti Pighii Apologia adversus libellum Henrici de Concilio celebrando, bomb.
Alberti de Saxonia Logica, bomb.
Alberti Theutonici Ordinis Prædicatorum, de canibus & eorum medicamentis, pergam.
Albini, seu Alcuini Sermones de LXX^a. LX^a. & LX^a. pergam. Item de virtutibus, pergam. De Trinitate libri tres ad Eugenium interrogationes & responsa de Trinitate ad Eulalium de ratione animæ, pergam. ejusdem Grammatica, pergam.
Albinasis Chirurgia, Interprete Geranea Cremonensi, pergam. Item de præparatione medicamentorum, bomb.
Abumasaris de revolutionibus annorum.
De Alchimia & lapide Philosophico volumina XX.
Alchindus de proportione & proportionalitate.
Alcoranus bomb. *bis*.
Aldobrandini de Cavalcantis Sermones de festis & dominicis per totum annum, perg.
Aldi Manutii scholia in Velleium Paterculum.
Alexandri Halensis postillæ in XII. Prophetas minores. Super Lucam, pergam. super Epistolas Pauli, super Marcum, in Oseam.
Alexandri Aphrodisiei problemata, de anima, in librum Metaphysicorum XIII.
Alexandri Captariæ tractatus de Episcopali benedictione, bomb.
Alexandrini Cortesii Oratio Sixto Papæ IV. in Epiphania Domini.
Alexandri ...... Grammatica.
Alexandrini de S. Elpidio de Ecclesiastica potestate.
Alexandri Magni historia, pergam. *ter*. Item ejusdem gesta carmine, pergam.
Alexandri Nequarii sylva de nominibus ægrotissimis rerum & utensilium, pergam.
Alexandri Basinaldi Bibliothecæ Vaticanæ Custodis, quod ex Sacro Cardinalium collegio omni fere tempore prodiere viri Sancti.
Algi somnia de Algorismo, pergam. *bis*.
Alexandri de Villa Dei, Grammatica cum scholiis Bonifacii Rubei, pergam.
Allegationes juris super lite Scipionis Flisci & Reipublicæ Genuensis volumina septem.
Aloysii Lipomani apologia de primatu Sancti Petri & Successorum ejus.
Aloysii Mocenigi, Caroli Sigonii, de similis & verisimilis differentia, de enthymemate & inductione.
Aloysii Saraceni descriptio agri Vicentini.
Alphadulinris de viriis & virtutibus carmina.
Alphonsi Castellæ Regis præceptiones ad loca planetarum invenienda.
Alphonsi Ciacconii Epistola ad Fredericum Cardinalem Borromeum de Sacellis in Ecclesia Sancti Nicolai in carcere Tulliano repertis.
Alphonsi * Dianay allegationes juris.
Alphonsi de Toleto lectura in primis sententiis, pergam.
Alphonsi Regis Aragonum dicta, præceptiones & B. Amadei visiones & sermones *bis*.
Ambrosiana Ecclesia, id est, varia ad ejus ritus & historiam pertinentia, volumina quinque.
S. Ambrosii Mediolanensis opera, id est, de arbore interdicta, de jejunio, de primitiis offerendis, de laudibus Virginum, adhortatio ad Viduam, de lapsu Susannæ, de mulieribus litigantibus, passio SS. Martyrum Vitalis & Agricolæ. Hexameron, de Paradiso, de Cain & Abel, pergam. *bis*; de bono mortis. de laudibus Hieronymi, bomb. de obitu Satyri, pergam. de Eleemosina & de Sancto Joanne Patriarcha Alexandrino, pergam. in Psalmum *Beati immaculati in via*, pergam. *bis*, super Psalmum LXI pergam. super Lucam, pergam. de benedictionibus Patriarcharum, Sermones

aliquot, pergam. Pauli & Gebehardi Sacerdotum Ecclesiæ Ratisponensis ad Martinum Custodem Thesauri pro officio Ambrosiano Epistolæ & eorumdem ad Anselmum. Item Epistolæ Sancti Ambrosii, cod. pergam. *ter.* Hexamerum, pergam. de officiis, cod. pergam. diligenter conscriptus,in Psalmos. Vitæ SS. Martyrum Nazarii & Celsi. Item Sermones de Sanctis, pergam. Item de obitu Gratiani, Valentiniani, & Theodosii Imperatorum codex pergamen. de fide ad Gratianum, de mysteriis sive de initiandis, Sermones de Sacramentis, de XII. abusionibus sæculi, pergam. Vitæ Sancti Ambrosii pars à Cæsare Baronio scripta, confessio, libellus fidei, & de Trinitate ad Gratianum, pergam. opuscula aliquot notis illustrata, pergam. Sermones varii, pergam. de Abraham, Isaac & Joseph, de anima, de benedictionibus Patriarcharum, expositio Psalmi *Miserere*, historia Nabuthæ, pergam. Sermones, cod. pergam. adversus Symmachum. Epistolæ ad Simplicianum. Item aliæ duæ ad......... Item adversus Astronomos. Hymni & excerpta nonnulla, bomb. de vita & moribus Bragmatinorum, pergam. vita ejusdem Sancti Ambrosii, pergam. Hexameron cod. perantiquus, de Sacerdotibus, & bonis Ecclesiæ non alienandis. Quo tempore fuerit factus Episcopus, de fide Catholica, in Evangelium *missus est*, & de purificatione, pergam. hymnus in laudem ipsius Sancti.

Ambrosii Barbanariæ in primam partem D. Thomæ de Eucharistia, de Sacramentis, de potestare Papæ & Concilii, de Relativo in Deo. In 1. Ethicorum annotationes. Censura opusculorum D. Thomæ. In tractatum de legibus in 1. 3. & 4. sententia de prædestinatione. bomb.

Ambrosii Beneventani præcepta patris ad filium, pergam. cod. antiquus.

Ambrosii Camaldulensis Epistolæ, codex bomb.

Ambrosii Mazentæ de curia, columna, manuali, borario & labaro Sanctæ Crucis.

De amore liber antiqui characteris. Item fabula Griseldis.

Anacephaleosis Judæorum, per quos explicatio legis descenderit, bomb.

Anastasii Bibliothecarii, de gestis à Damaso usque ad Nicolaum Papam, *ter* bomb.

Andragoras Phœnicis, *bis* bomb. ejusdem testamentum.

Andreæ Alciati historia Mediolanensis codex bomb. Item de Templo S. Eustorgii, de tribus Magis, de Sancto Petro martyre, de porta Ticinensi, de Templo S. Laurentii, de formula Romani Imperii, de re nummaria, oratio habita in Gymnasio Bononiensi, inscriptiones antiquæ & recentiores. Patriæ inscriptionum, Tom. II.

Andreæ Brentii Oratio ad Oliverium Cardinalem Neapolitanum, item oratio in Pentecostem.

Andreæ Bilii querela pacis, pergam. Item rerum Mediolanensium historia.

Andreæ de Sancta Cruce responsio Oratoribus Regis Franciæ pro Rege Ferdinando.

Andreæ Fontani Oratio de duobus optimis omnium præceptis Dei.

Andreæ Capellani Regii, liber de amore.

Andreæ Contranni (Contrarii) Epistolæ.

Andreæ Eremitarum Ordinis, Panifcolaria in Schisma Benedicti, de concordia & meritis Ordinum, ad Manfredum Vercellensem admonitio de institutis discipulis & doctrina Bernadini Ordinis Minorum, de litera quo nomen Christo fecerat, scriptum de concessione & translatione Beatæ Monicæ, de forma & prærogativa Ordinis Sancti Augustini, codex pergam.

Andreæ Navageri Damon & alia Poëmata ac Epigrammata.

Andreæ Scholaris lumen Confessorum.

Andronicus de passionibus.

Angeli Castellionæi dialogi sex de animadversione & circumspectione adhibenda in legendis sacris Scriptoribus, cod. bomb.

Angeli de Cæsis allegationes juris *bis*.

Angeli Decembrii, de supplicationibus Maiis & veterum Religionibus, bomb. cod.

Angleriæ (*sic*) Regum series ex codice Bartholomæi Arsitii, item Angleriæ Chronicæ.

Angeli Matarelli ordo & modus in celebratione Concilii Tridentini observatus.

Angeli Politiani, de animæ natura libellus valde bonus, de anima ejusque sede, de naturis animalium. Item de animalibus in Levitico prohibitis, historiæ animalium, libri quinque.

Annales omnium temporum sed imperfecti, de animalibus alius Tractatus.

Annæi Flori epitome, cod. antiq. item *bis*, pergam.

Ansaldi Cebæ interpretatio characterum moralium Theophrasti, bomb.

Anselmi Cantuariensis de æterna beatitudine.

Anselmi Lucensis collectio Canonum.

S. Anselmi de azimi & fermentati sacrificio, pergameno, codex antiquus, de similitudinibus, de conceptu virginali, de concordia præscientiæ, prædestinationis & liberi arbitrii, de libero arbitrio, meditationes de terrenis, Epistolæ cur Deus de peccato originali,&c.Elucidarium,contra Guibertum Antipapam, de meditatione humanæ Redemptionis, de custodia cordis, antiphonæ cantu firmo.

Antidotarium pergam. cod. antiqui characteris.

S. Antonii Abbatis vita & carmina *bis*, pergam.

S. Antonini summa, ab impressa dissimilis *bis*. Vita & Epitaphium, de Censuris, pergam. de ornatu mulierum determinatio.

Antonii Andreæ Scoti auditoris Philosophia.

Antonii Astensis Epigrammata.

Antonii Averulani de Architectura.

Antonii Augustini libri ab eo scripti & illustrati.

Antonii Baratellæ poëmata inedita.

Antonii Butheti de feriis & diebus festis Judæorum.

Antonii Bitontini Sermones sacri, codex pergam.

Antonii Bocchii Epistolæ ad Romulum Amateum.

Antonii Bonfinii de Architectura.

Antonii Canobii dialogus de amore.
Antonii Capharellæ de Cardinalibus.
Antonii Caveii de Græcorum recentiorum hæresibus ad Gregorium XIII.
Antonii Comitis medici, de laude Pii IV.
Antonii Coscatini de coloribus.
Antonii Cortesii Tractatus ad Fratrum Jesuitarum confirmationem, pergam.
Antonii Cremonensis Epistolæ *bis*.
Antonii Crispi de Conceptione Virginis Mariæ.
Antonii Curchi flos historiarum compilatus anno MCCCVII. bomb.
Antonii Densi Oratio.
Antonii Eparchi Epistolæ duæ.
Antonii vita collecta a variis scriptoribus per Davidem Colvillam.
Antonii Galatei de situ Japigiæ. Item de nobilitate ad Gelasium.
Antonii Galli commentarium rerum Genuensium.
Antonii Gaguerii Papiensis opera medica.
Antonii Giraldini bucolica & lyrica.
Antonii Gaudii Annales urbis Vicentiæ. Item Chronica ab anno MCC. usque ad annum MCCCXI.
Antonii Guidi acta .... mensium 4. Cod. 7. a morte Pauli IV. Papæ ad Pium IV.
Antonii Lolii orationes in Judæam & aliæ.
Antonii Busci epistolæ & opuscula.
Antonii Mategonelli allegationes Juris.
Antonii Mariæ Gesualdi liber Geometricus.
Antonii Mariæ Gratiani de bello Turcico.
Antonii Melstæi epistolæ ad sanctum Carolum. Item oratio de Laudibus Pii IV. Papæ.
Antonii Palmerii lecturæ.
Antonii Panomitæ hermaphroditi Carmina & epistolæ, *septies*.
Antonii Persii liber de natura ignis.
Antonii Pissinæ epistolæ.
Antonii Possevini collectiones ex Surio, Judicium de libris Joannis Bodini, Selecta ex Bibliotheca Principum.
Antonii Rampigolii figurarum moralium Compendium.
Antonii Regis Portugaliæ Psalmi Confessionales in ejus Scrinio inventi.
Antonii Rachidensis de erroribus Lactantii, Oratio pro Philippo Maria Duce, de imitatione eloquentiæ, *bis*. Apologia & Epistolæ quædam.
Antonii de Boncagnano Epistolæ & Carmina.
Antonii De Senis de Divina Prærordinatione, Oratio ad Innocentium VIII. pro Republica Senenti.
Antonii tertii Dictionarium & Epistolæ.
Antonii Torquati prognosticon.
Antonii Palearii Epistolæ & carmina.
Africanus de ponderibus & mensuris.
Apocrypha varia ex codice Arabico Manasse. Visiones Sancti Gregorii Theologi. Historia Sancti Marci.
Altarmachani 3. historia vivi mercatoris 4. historia Joannis & fratris ejus Arcadii, quorum intercessiones liberant omnes per baptismum renatos. Item de Sancto Basilio insignia fragmenta, volumina dun.
Apologia pro mulieribus Pompei Columnæ.

A Apollonii Alexandrini commentarii, *quater* bomb.
Apollonii Mercabeni tractatus de vero contrario veneni, bomb. De Sigismundi Vassorii complexione, & alia nonnulla. Item de Persia & Persica Arboribus.
Apollonii Pergæi Chronicon lib. IV. cum commentario Federici Commandorii manu exaratis.
Aponii commentarium in Canticum Cantic. pergam.
Apostolorum nomina & loca in quibus fuerunt, pergam.
B Apophthegmata SS. Patrum ...
Appiarii Alexandrini opera, interprete Petro Candido, volumina duo.
Apulei, de magia & transmutatione, pergam. Item de habitudine, Platonis de Deo & mundo.
Aquilini Juvenis poëma de actis Apostolorum, pergam. *bis*.
S. Archelai Episcopi Epistola contra Manichæum, pergam.
Archangeli Mercenarii de meteoris.
Archiepiscoporum, Episcoporum & Patriarcharum multorum nomina, bomb.
Archiepiscoporum Mediolanensium vitæ usque ad Hippolytum Estensem. Ecclesiæ
C Diœcesis Mediolanensis *quinquies*.
Ardenchi Papiensis Sermones per annum, perg.
S. Arialdi martyris vita.
Aretini Isagogicon ad Galeottum.
Arcanorum articuli de religione, pergam.
Aristophanis Thesmophoria & Lysistrata.
Armachani de quæstionibus Armenorum perg.
Arnaldus de Villa-nova, de regimine sanitatis ad Regem Aragon. Item de Venenis.
Aristæus de LXX. Interprete Palmerio *bis*.
Aristotelis opera logica volumina 9. Topica 2. Poëtica 5. Rhetorica 5. Physica 2. Metaphysica 4. de animalibus 7. Meteororum
D 4. problemata Ethicæ 20. Politica 7. Oeconomica 5. mixta.
Arnulphus de gestis Regum Italiæ & Præsulum Mediolanensium, bomb.
Ascanii Mariæ Sfortiæ Orationes nuptiales & aliæ.
Asconii Pediani notæ in Ciceronis Orationes & alia de astronomia volumina XVIII.
S. Athanasius de unitate Deitatis. Doctrinæ Manichæi pergam. De passione imaginis Christi, altercatio cum Arrio pergam. Symbolum cum expositione incerti authoris, bomb.
Attilæ historia, codex pergam.
Attilii Fortunatiani ars metrica.
E Augustæ historiæ scriptores, pergam.
Augustæ Vindelicorum familiæ residuæ, bomb.
S. Augustini Episcopi opera de Beata vita, pergam. *bis*. De duobus animis pergam *bis*. De bono conjugali, pergam. De Symbolo, pergam. *bis*. Sermones de pœnitentiæ utilitate, pergam. *bis*. de conciliandis pœnitentibus, pergam. De misericordia, pergam. De disciplina Christiana, pergam. musica cum notis, codex pergamenus & antiquus; opuscula varia, pergam. volumina 5. Enchiridion pergam. *quinquies*. De Trinitate, pergam. *ter*; Epistolæ pergam. *ter* bomb. II. quæstiones ad Dulitium pergam. de adulterinis

dulterinis conjugiis, pergam. De civitate Dei, pergam. *quater.* Italice, pergam. 1. Homiliæ decem de caritate, pergam. Sermones ad fratres, pergam. *bis.* De transitu S. Augustini & translatione corporis Ticinum, pergam. De baptismo parvulorum, pergam. Confessiones, pergam. *septies.* De Genesi ad literam, pergam. *bis.* De cura agenda pro mortuis, pergam. *bis.* Sermones de Sanctis ad Valerium, pergam. *bis.* In Psalmos. pergam. volumina duo. Item homiliæ de hæresibus. pergam. De septem abusionibus sæculi; contra Pelagianos, pergam. De gratia & libero arbitrio, pergam. *bis.* De nuptiis & concupiscentia, pergam. De natura boni, pergam. De divisione dæmonum, pergam. Regula Catbolicæ fidei, pergam. De definitione dogmatum, pergam. De illusionibus, pergam. Exbortationes ad * Fabrinum Comitem, pergam. De comparatione & contrarietate X. præceptorum, pergam. De fide & operibus, pergam. De decem plagis, pergam. contra Arianos, pergam. *bis.* Conclusiones exceptæ ex libris Augustini, pergam. De vera religione, pergam. De prædestinatione, pergam. *bis.* De scripturis divinis, pergam. Meditationes, pergam. *ter.* De X. chordis, pergam. *bis.* De immortalitate animæ, pergam. De laudibus Hieronymi & miraculis, pergam. volumina quinque. De fide & operibus, perg. *bis.* De vero cultu, pergam. Ad fratres in eremo, *ter*, pergam. Categoriæ, pergam. codex antiquus. Decem dogmata Ecclesiastica Nicæni Concilii, pergam. De opere Monachorum, pergam. *bis.* Adversus Manichæos, pergam. *ter.* De Genesi ad literam, pergam. *ter.* De Baptismo parvulorum, pergam. *bis.* Responsio ad articulos Arianorum, pergam. Collectanea S. Eugippii charactere Langobardo, perg. De correptione & gratia, pergam. De vita beata, pergam. Tractatus varii, pergam. Item Opuscula, volumina sex. Homiliæ, perg. Et Sermones, volumina sex, ad Anilium (Aurelium) Episcopum de causa injustæ excommunicationis, perg. De hæresibus, perg. De civitate Dei Italica lingua exaratus, pergam. 1. De tempore barbarico, pergam. Stimulus amoris, pergam. Super Genesim, pergam. De natura boni, perg. De contritione cordis, pergam. De tuenda adolescentia, de cognitione veræ vitæ, de unitate divinæ essentiæ, de salute animæ, pergam.

Augustini Cæsarei de arte navigatoria, bomb.

Augustini Justiniani de divisione scientiarum.

Augustini triumphi, seu de anima S. Thomæ auditoris commentarium in Apocalypsin. In libros priorum Aristotelis. De mortuorum Resurrectione, de Spiritu Sancto. *bis.*

Augustini Niphi de viro nobili, bomb.

Augustini Valerii de gaudiis pastoralibus, bomb. De paterna caritate Clementis VIII. erga Regnum Francorum, de occupationibus S. R. Curiæ Cardinali dignis, Consolatio ad Federicum Cardinalem Borromeum super obitu Comitissæ Margaritæ matris ejus, vita Sancti Caroli Borromei, de memorabili die XVII. Septembris an. 1585. quo Henricus Borbonius Galliæ Rex benedictionem accepit, *bis.* De cauta imitatione Sanctorum ne quis sibi nimium credat. Catalogus Opusculorum ejusdem Augustini Valerii. Homiliæ in Evangelia, ritus Ambrosiani de cautione in edendis libris, de Episcopali forma concionandi, de Cardinalibus, de legatione ad Carolum IX. ad Aloysium Contarenum. Vita Bernardi Navageri, an Episcopis sit concionandum, de consolatione Ecclesiæ & alia.

Avianus de historia Dei.

Aviti Presbyteri Epistola de reliquiis Sancti Stephani.

Auli-Gellii opera, pergam. *bis*, *ter* bomb.

Aurelii Cassiodori variarum lib. XII. de anima, pergam. *bis.*

Aurelii Cornelii Celsi medicinalia, bomb. *sexies.*

Aurelii Ursi de divini Verbi Incarnatione & Nativitate Christi Carmina, bomb.

Ausonii quædam, bomb.

Aymonis & aliorum Patrum Homiliæ, pergam.

B

Bacciarius de fide, pergam.

S. Bachiarii Monachi de reparatione lapsi, pergam.

Baldi Martinelli vitæ illustrium virorum.

Balneandi Tractatus.

Baptistæ Caselii Epistolæ ad Cardinalem Volaterranum & oratio in laudem Roberti Cardinalis.

Baptistæ Barini Commentarium in Ciceronem ad Herennium, bomb. in laudem literarum oratio, pergam.

Baptistæ Mantuani opus aureum in Thomistas, bomb.

Carmen panegyricum ad Alphonsum Calabriæ Ducem post expulsos ex Italia Turcas, pergam.

Baptistæ Paparini Cbronica Vicentiæ, *bis.*

Baptistæ Platinæ dialogus de flosculis linguæ Latinæ, pergam.

Baptistæ Sexti poëmata varia, bomb.

S. Barnabæ passio, pergam. vita & res gestæ.

Bartholomæi Anglici de proprietatibus rerum, pergam. *ter.*

Bartholomæi * Læyguerræ itinerarium cum notis, bomb.

Bartholomæi Brixiensis casus decretorum, pergam. *bis.*

Bartholomæi Brendani, vita.

Bartholomæi Brugensis commentarium in libros Oeconomicorum Aristotelis, pergam. *bis.*

Bartholomæi Capellæ de definitione extensiva.

Bartholomæi de Sancto Concordio summa quæ Pisanella dicitur, pergam. *bis*, bomb. Item liber conformitatum Sancti Francisci cum Christo, pergam.

Bartholomæi de Novara Commentarium in 4. institut.

Bartholomæi Neri, adventus Christi.

Bartholomæi Pagelli elegiarum libri tres, bomb.

Bartholomæi Silvatici consilium pro Republica Veneta.

Bartholomæi Surzini allegatiooes.
Bartholomæi Valverdii admonitiones.
Bartholomæi de Valvaſſoribus Rhetorica & poëtica.
S. Baſilii opera de Studiis humanioribus, bomb. de dignitate ſacerdotali libri ſex, pergam. Homilia in Eliam, bomb. de ſpirituali militia & doctrina, pergam. in pſalmos, de legendis gentilium libris, de liberis educandis, de vitæ ſolitariæ officiis, de Chriſtiana perfectione, de Studiis liberalibus, pergam. de inſtitutione adoleſcentium Leonardo Aretino interprete, de vera integrirate Virginitatis, Ambroſio Camaldul. interprete, pergam. Opuſcula, volumina duo, de ejus effigie & ſtatura.
Baſilii Seleuciæ homilia in Eliam, bomb.
Baſſiani Laudi lectiones io Galenum.
Baſſiani Parmenſis Epiſtolæ.
Baſſolis Miſcellanea, *bis* bomb.
Beda de temporibus, pergam. Codex antiquus. Item ſcintillarium, de ſchemate, tropo, & metrica ratione, pergam. In Apocalypſim & Acta Apoſtolorum, pergam. in Epiſtolas Canonicas, de pœnitentia, Commentarii in Lucam antiquiſſimus codex, *bis*, de locis Sanctis, pergam. de temporum ratione, de rerum natura, de ætatibus, de computo in antiquo codice ſuper Geneſim, & de creatione mundi, Calendarium, & Cyclus decen-novennalis, pergam. Homiliæ variæ, volumina III.
Belgicæ inferioris deſcriptio, bomb.
Belgradi ad Thraciam itinerarium, bomb.
S. Benedicti Regula, pergam.
Benedicti Morandi oratio ad Cardinalem Gonzagam.
Benedicti Palmerii orationes de Eccleſia, ſummo Pontifice, & Conciliorum authoritate, bomb. Item de excellentia prædicationis Evangelicæ, de doctrina ex exhortatione ſimul jungenda, bomb.
Benedicti Pererii opera, volumina XI.
Beoedicti .... Carmina.
Benedicti liber Auguſtalis, id eſt, Compendium Imperat. pergam.
Beneventi Imolenſis in infernum Dantis.
Benedicti Raimbaldi libellus ad Marchionem Ferrariæ, bomb.
De Bergami antiquitate & amplitudine.
Bernardus de re familiari, pergam.
Bernardina, ſeu flores ex Sancto Bernardo, pergam.
Magiſtri Bernardi breviarium Juris Canooici, pergam.
S. Bernardi Clarevallenſis opera, de laudibus Beatæ Virginis Mariæ, pergameno, *bis*, Epiſtolæ ad Raymundum, de Babylone & Hieruſalem, pergameno. Vita S. Malachiæ, pergameno, *bis*, de conſideratione & honeſta vira, pergam. *bis*. Regula fratrum ad militem oobilem, bomb. meditationes, de vira ſolitaria, de conſideratione ad Eugenium Papam, vita ejuſdem Sancti, pergam. *bis*, Sermones, pergam. antiquus codex, *bis*. In Cantica Canticorum, pergam. *bis*, de vita honeſta, *bis*, pergam. & bomb. ſoliloquia, bomb. de laude novæ militiæ, pergam. Apologia, pergam. flores ex Bernardo, de præcepto & diſpenſatione, pergam. de libero arbitrio & gratia, pergam. *bis*, de duodecim gradibus humilitatis, pergam. *bis*.
Bernardi Douhanas de Mooulis, bomb.
Bernardi Guidonis, Chronicon de Romanis Pontificibus, Regibus & alia.
Bernardi Juſtiniani oratio ad Sixtum IV.
Bernardi Navageri orationes & Carmina ad Paulum Quartum nomine Reipublicæ Veoetæ, *bis*.
Bernardi Olivarii de divinis Officiis & Miſſa.
Bernardi Roſſengii de poteſtate Cardinalium, bomb. *ter*.
Bernardini Arluni Orationes & Opuſcula. Item hiſtoria Mediolanenſis, de bello Veneto. Item de rebus patriæ.
Bernardini Petrelli in Ariſtotelem.
Beroardini Roſſignoli quæſtiones de Trinitate.
S. Bernardini Senenſis tractatus varii, pergam. 1. bomb. Sermooes, pergam. antiq. De Chriſtiana Religione, pergam. De Evangelio æterno, pergam. quadrageſimale ſpeculam, de contemptu mundi, bomb.
Bernardini * Trinitati expoſitio in Ariſtotelem.
Bertolucii geſta Alexandri Magni, pergam.
Beſſarionis de Caſu Conſtantinopolis, ad dominium Venetorum, io eumdem laudes, de proceſſione Spiritus-Sancti contra Marcum Epheſinum, Epiſtola ad Epheſios de fide Catholica & Romani Pontificis primatu, de Sacramento Euchariſtiæ, exhortatio ad priocipes Italiæ contra Turcas, bomb.
Biblia ſacra, volumina XXVIII.
Bibliothecæ variæ Aldi Manutii, Ambroſiana, Aſcanii Columnæ, volumina duo, Bellarmini, Beſſarioois, *ter*. Sancti Caroli, Camilli Galandi Epiſcopi Cardinalis Carpenſis. Conſtantinopolitana. Diegi Mendoſæ. Ducis Mantuæ. Sancti Marci Venetæ, Bibliotheca Eccleſiæ cum Cenſuris, Fabritii Reoii. Franciſci Foreſtæ manuſcriptorum, Fulvii Urſini, Græcorum Mſ. Galeſiana, Sanctæ Mariæ Gratiæ, Hieronymi Mercurialis, Hurtadi de Mendoza, * puerorum volumina VII. Joannis Pici Mirandolæ. Sancti Marci Florentiæ, Dominicanorum, Medicea, Oouphrii Panvinii manuſcriptorum, *bis*. Quirini Raymundi Lullii, *bis*. Cardioalis Sirletti, Bibliothecæ Vaticanæ, Secretæ, inventarium ſcripturarum. Item Libri Græci manuſcripri.
Blaſii de Parma quæſtiones de perſpectiva, volumina III.
Boetii opera cum notis topica *ter*, de conſolatiooe Philoſophiæ cum Commeotario Nicolai Triveti, pergam. *ſepties*. Opuſcula varia, pergam. Arithmetica, pergam. *ter*, de booo, pergam. Topica, pergameno, *ſexies*.
Bonacurſii contentio de oobilitate, pergameno, *bis*, de voluptate vera. Dialogus inter Guarinum & Maphæum Vegium, bomb.
S. Bonaventuræ de corpore Chriſti, bomb. in IV. ſententiarum, pergam. ſumma quæſtiooum ejus in libros ſententiarum, perg. Stimulus amoris, pergam. de Triplici via ad veram ſapientiam, bomb. vita ejuſdem

authore Cosma Bracciolini, pharetra, pergam.
Bonifacii Bembi oratio in laudem Ludovici principis in schola Papiensibus habita.
Bonifacii Papæ Decretales VIII. pergam.
Bonifortі Balilii orationes, bomb.
Bonifortі Cattanei de ordine vivendi, sermones de virtutibus & soliloquia.
Bonini Contrii Chronica, anno 1340. scripta, pergam.
Bonini Mombritii Grammatica Græca, vers. pergameno. Monæidos libri XII. bomb. Carmina de Joanne Baptista, pergam. Carmen ad Sforziam Vice-comitem de ejus glorioso conjugio, ad Tristanum Vice-comitem de ipsius nuptialibus festis, bomb.
Bonihomi Sutrini Episcopi libellus de Sacramentis, de sale & ejus virtutibus, de triplici oleo & ejus virtutibus, bomb.
Borromeorum, seu Vittalianorum Stemma Sanctum & Regium authore Fortunato Ulmo, bomb. *bis*.
Bornius de Sala, de principe, pergam. Item commentatio Francisci Sforziæ, bomb.
Eralii Martelli ad patres Concilii Tridentini Consilium.
Breviarium Ambrosianum antiquum, pergam.
Brevia & Epistolæ Pontificales variæ, bomb.
S. Brigittæ Revelationes, pergam.
Brixii Episcopi vita a Severo Sulpitio scripta, pergam.
Brochardi Teutonici descriptio Terræ Sanctæ, pergam. 1. bomb. 1.
Britonis quæstiones in libros Porphyrii, pergameno.
Bruneti Latini thesaurus, Codex pergamenus & antiquus.
Bruni Chirurgia, pergam.
S. Brunonis Carthusianorum Institutoris vita & Epistolæ ad Radulphum, pergam. V. & idem bomb.
Bruno Signiensis Episcopus, in Apocalypsim, de Institutis Ecclesiæ, de Consecratione & vestibus Sacerdotum, de Episcoporum consecratione, de Ordinibus Sacris, de Sacrificio Missæ, de Oratione Dominica, pergameno.
Bruti Guarini loci Communes.
Bruti Epistolæ, pergam. 1. bomb. 2.
Bucolica Virgilii cum commentario, *ter*.
Bullæ variæ SS. Pontificum.
Burgundi Pisani vindemiæ & allegationes juris.

C

Cæsar Bonidius in Aristotelem & poëmata.
Cæsarii Arelatensis homiliæ XLII. pergam. Item homiliæ variæ & sermones ad Monachos, *bis* pergam.
Cæsaris Nuptii de abusibus Ecclesiæ tollendis, de servandis in electione SS. Pontificum, optimi Prælati officia, methodus procedendi contra hæreticos, bomb.
Candidi Decembrii Epitome Romanæ historiæ, pergam.
Canones varii ex Conciliis, volumina *sex*: unum ante annos decem exaratum, capitula Secreta pro Cardinalibus, bomb.
Caput * Varii de dotibus, *bis*, bomb.
Cardinalium institutiones, seu instructiones, & alia varia de Cardinalium origine & officio volumina 10. an Cardinali religioso liceat deferre biretum rubeum.
Carmina variorum, volumina XLII.
Caroli Aretini elogia in obitu Leonardi Aretini.
S. Caroli Borromæi acta, homiliæ, noctes Vaticanæ, Sylva Pastoralis, Sylva Clericorum, Epistolæ ad diversos principes, vita, Canonizatio, & alia plura, volumina XXXVII.
Caroli Quarti & Quinti Epistolæ ad Gregorium & Paulum, Apologia Caroli Quinti ad Paulum Tertium.
Caroli Sigonii lectiones, judicia variorum in ejus historiam, vita Andreæ ab Auria, historiæ ejusdem Compendium, historia ejusdem.
Carthusiani Ordinis institutiones, bomb.
Cassiodori Epistolæ variæ, *bis* bomb. in psalmos, pergam. volumina III. de anima, pergam. Chronica excerpta, de institutione Monachorum, oratio quomodo adhibendi libri divini, pergam. Historia Tripartita, pergam. *bis*.
Castellionæi Collegii fundatio.
Castrinii Archiepiscopi Mediolanensis Synodus habita MCCCXI. *bis*. Inventarium Chartarum, quæ sunt in Castro Sancti Angeli Romæ.
Catalogus Authorum Chronicorum, bomb.
Catalogus Episcoporum Patavinorum.
Catonis vita, præcepta & Carmina cum notis.
Catulli, Propertii, Tibulli Carmina, pergam. *ter*, bomb. *bis*.
Celsi Pasi Castrensis de Ceremoniis politicis & habitu Episcoporum & Prælatorum, bomb. Item Censuræ in varios authores.
Chalcidius in Timæum Platonis, pergam. *ter*.
J. Christi gesta & vita, pergam. Tractatus Christum formam humilem habuisse.
Chronica virorum illustrium.
Chronica rerum Venetarum ad annum 1362.
Chronica de gestis in Italia ab anno 1227. ad annum 1260.
Chronica Imperatorum Romanorum & Constantinopolitanorum, pergam.
Chronica Cusensis, bomb.
Chronica Monasterii S. Bartholomæi Ordinis Cisterciensis.
Chronica de datis & receptis, pergam.
Chronica Ordinis Carthusiani, bomb.
Continuatio Chronicæ Germani cujusdam.
Chronica ab initio mundi ad annum 1509.
Epitome Chronici ab initio mundi.
Chronica Euclini de Romano Imperio.
Chronica de Regibus Hebræorum, bomb.
Chronica Civitatis Genuæ edita, anno 1405. *bis*.
Ciceronis Epistolæ, pergam. volumina 19. Orationes, volum. 23. Rhetorica, volum. 25. Topica, volum. 26. Orator, volum. 10. Philosophia, seu de Officiis, volum. 26. de Senectute, volum. 21. de Amicitia, volum. 21. Paradoxa, volum. 2. Somnium Scipionis, volum. 14. de natura Deorum, volum. 5. Academicæ quæstiones, volum. 3. de Finibus, volum. 6. quæstiones Tusculanæ, volum. 12. be Mundo, volum. 12.

Vita & Epitaphia ipsius, volum. 8. plera- A que cum notis & scholiis Zenonis, Synonyma eidem attributa, & epigrammata in laudem ipsius, volum. 3.
Ciziæ oratio ad Regem Angliæ, nomine Concilii Basiliensis, bomb.
S. Claræ vita, *bis*, pergam. & bomb.
S. Claræ de Monte Falcone vita, bomb.
Claudianus, pergam. & antiq. id est, contra Rufinum, de bello Gildonico, in Eutropium. Item Epithalamium in nuptiis Honorii & Mariæ, & alia de iisdem. Item de tertio Consulatu Honorii Augusti & alia, pergam. Poëmata omnia cum notis, pergam. Epigrammata, bomb. de raptu Pro- B serpinæ, *bis*.
Carmina de Christo Salvatore.
Claudii Belgii Logicalia.
Claudii Pureani Epistolæ & tractatus de jurisdictione.
Claudii Ptolemæi Cosmographi cum præfatione Jacobi Angeli ad Gregorium XII. pergam. Item optica, judicia de luna existente in aliquo XII. signorum, Phænomena, Planisphærium, pergam. De versionibus. Geographiæ. Claudii Taurinensis Episcopi errores contra sacrarum imaginum cultum a Dungalo confutati, pergam.
Clementis Papæ I. recognitiones, acta & C decreta, *bis*.
Clementis V. Papæ quæstiones de reformatione, pergam.
Colæ Noviani oratio ad Lucenses.
Collectanea varia ex SS. Patribus, volum. VII.
Colluccii Pierii Epistolæ & alia, volum. III.
Columellæ opera, pergam.
S. Columbani vita, bomb.
Concilia varia, & eorum Canones, Ephesini, Africani, Ancyrani, Antiocheni, Basiliensis & de eo alia plura, Chalcedonensis, codex perantiquus. Constantinopolitani, D Laodicensis, Lugdunensis, Mediolanensis, Neocæsariensis, Nicæni, Phrygiensis, Sardicensis, Tridentini, & de eo plura. Veterum Conciliorum breviarium, pergam. de Conciliorum & Papæ authoritate, bomb.
Conclavia varia Julii Papæ II. & alia, volumina III.
Conradi Episcopi * Nebiensis Pontificale, sive ordinarius Episcoporum, pergam.
Constitutiones & practica Officii S. Inquisitionis. Item Ordinis militiæ B. V. Mariæ ab Urbano Papa editæ, pergam. Domni Othonis Archiepiscopi Mediolanensis anno 1287. Ordinis Prædicatorum & alia, E volumina VII.
Cornelii Nepotis vita Attici, pergam.
Cosmæ Bracciolini Compendium.
Cosmi & Laurentii de Medicis Epistolæ.
Cosmi Raymundi Epistolæ & alia opuscula, volum. 4.
Cremonensium Episcoporum vitæ, bomb.
Crescentii Ruralia, pergam. Codex, *ter*.
Chronica Mediolanensis Galvanei della Flamma.
Chronica Ordinis Humiliatorum cum Iconibus, anno 1421. scripta de Curiensi Ecclesia plurima, bomb.
De Curiæ Romanæ Origine, privilegiis, Officiis, redditibus & alia plura, volum. II.
Cursii Casali opuscula astronomica & topica.
Cyni Pistoriensis in Codicem Justiniani, pergameno.
Curtii Pichenæ in Cornelium Tacitum, bomb.
Cynthius in Virgilium, bomb.
S. Cypriani opera de Judæis, & Christianis, de Sacramento Christi, breviarium mandatorum Dei, pergam. de eleemosyna, pergamen. opera omnia. Item vita ejus, bomb. Epistolæ & alia opuscula, pergam. dubitatio ex eodem ad Quirinum, opera omnia eleganti charactere conscripta, pergam.
Cyriaci Anconitani Epistolæ, & de Pontiani Tarraconensium Regis navali conflictu, bomb.
S. Cyrilli Apologeticus quadripartitus, pergamen. *bis*. Item de virtutibus Cardinalibus, *bis*, de Cyclo Paschali & alia quædam, pergam. Epistola ad Augustinum, de miraculis Sancti Hieronymi, pergam. de adoratione in spiritu & veritate, bomb.

D

S. Damasi Papæ, acta summorum Pontificum a sancto Petro usque ad Damasum, pergam. *bis*, bomb. 1. Carmina de sancto Paulo, pergam.
S. Damasi Episcopi Carmina de Sancto Paulo & in Danielem Prophetam, pergam.
Dantis Epistolæ, bomb. paradisus cum notis, bomb. comœdiæ cum notis, pergam. Infernus cum Commentario Beneventi Imolensis, bomb. ejusdem Monarchia & Dani Regis mors descripta, bomb.
Decisiones rotæ Romanæ, bomb.
Decreta Concilii Aquisgranensis sub Ludovico pio, an. 817. pergam.
Decreta Sanctorum Patrum, pergam. circa vitam & mores Cardinalium, bomb.
Decretum Gratiani, pergam. *ter*.
Decretales antiquorum Conciliorum, pergam. *bis*.
Decretales Innocentii Tertii & alia, volum. III. pergam.
Demosthenis vita, bomb. Oratio ad Alexandrum, bomb.
De Deorum imaginibus, statuis & numismatibus, bomb.
Descriptio universi orbis per * Sabanum sapientem, bomb.
Desiderii Abbatis Cassinensis, qui & Victor Tertius, Papa, chronicon de miraculis Sancti Benedicti.
Deusdedit de antiquis Conciliis & rebus Ecclesiæ ex Mss. cod. Bibliothecæ Vaticanæ excerptis, bomb
Dialogus de arcanis nostræ fidei, pergam. & alia, volum. VIII.
* Diamans Marineus de origine Urbis Mediolanensis ac nobilium familiarum.
Dictionaria varia, volum. VIII.
Dictis Cretensis historia belli Trojani, bomb.
Didacus Forret de tribus Martyribus. Figuræ provinciæ.
Digestum pandectarum, volum. III. pergam.
Diodori Siculi fragmenta, bomb.
Diogenis Laërtii de vitis philosophorum ex versione

versione Ambrosii Camaldulensis. Vita Pii Papæ secundi, pergameno.
Diomedis de pedibus & metris, bomb.
Dionysii Areopagitæ de Ecclesiastica hierarchia, de divinis nominibus, cum notis, pergam.
Dionysii exigui Epistolæ, pergameno, *bis*. Concordia Canonum & Collectio Canonum, bomb.
Dionysii Halicarnassei antiquitates, de mundi ætatibus, anno & mensibus, Lampo Birago interprete, pergam.
S. Dionysii planctus de morte sanctorum Petri & Pauli, pergam.
Diophanti Alexandrini Arithmeticorum libri & de numeris Polygonis, Josepho Auria interprete.
De Disciplina Ecclesiastica & ejus reformatione varia, volumina V.
Discursus de bello Venetorum cum Turca, bomb.
Distinctiones Theologicæ, pergam.
De Dominico Capranico Cardinale nonnulla.
Dominici Cyllenii opus de Republica, bomb.
Dominici Episcopi Torcellani liber de Episcopali dignitate, pergam.
Dominici Fermani de arte bene moriendi.
Dominici Florentii de potestatibus Romanorum, pergam.
Dominici Monte-Sauri commentarium in problemata Aristotelis, bomb.
Dominici Spazarini fragmenta historica, bomb.
S. Domitillæ vita, bomb.
Donati ars cum commentario & alia, *ter*.
Donati de sancta Agatha contra hæreticos, pergameno.
Ducum Mediolanensium concessiones, privilegia, Mandata & Epistolæ ad varios principes, bomb. volumina duo.
Calvini hæresiarchæ Historia, bomb.
Dungalus in Claudium Taurinensem, pergameno.
Didymi Alexandrini de Spiritu Sancto, pergameno.

E

Eccelini chronica per Rolandinum revisa, bomb. *bis*.
Ecclesiæ Mediolanensis Collegiatarum & Hospitalium statuta, bomb.
Ecclesiastes cum notis uberrimis, pergameno.
De Ecclesiæ Romanæ feudis, Titulis, jurisdictionibus, bomb.
Privilegia varia eidem ab Imperatoribus concessa volum. IV. bomb. Ecclesiarum totius orbis provinciale cum practica & formis Cancellariæ Apostolicæ, bomb.
* Egepii Presbyteri de miraculis sancti Severini.
De Electionibus sanctorum Pontificum, principum, ipsis Electoribus, Imperatoribus, &c. volumina quinque.
Elogia variorum antiquorum, bomb.
Enchiridion actorum antiquorum bomb. Ecclesiæ Mediolanensi.
Emmanuel Caleca contra Græcos, interprete Ambrosio Camaldulensi, pergameno.
* Corradi, Espiscopi * Triviensis Epistolæ & Carmina, pergameno.
Ephemeris studiorum Petri Galetini, volumina duo.
S. Ephrem de vita Monastica, de Agone, de pœnitentia, monita, pergam.
Epicteti enchiridion, bomb.
Epigrammata varia Tribani Aurelii, Vincentii Pinelli, & aliorum, volumina VII.
S. Epiphanii de paradiso & alia.
S. Epiphaniæ vitæ fragmentum.
Epistolæ Basinii Parmensis & aliorum, volumina plura quæ suis locis annotantur.
Epistolæ Pontificales, de rebus Ecclesiæ Compostellæ a Garsia Collectæ.
Epistolæ variæ SS. Patrum, pergam.
Epistolæ variæ SS. Pontificum ad principes Germaniæ & earum responsiones, bomb.
Epistolæ quædam Poggii, Guarini & aliorum.
Epistolæ SS. Pontificum ad Episcopos Salernitanos, bomb.
Epistolæ Imperatoris Turcorum ad varios, pergam.
Epistolarum variæ formulæ, pergam.
Epistolæ Innocentii Papæ IX.
Epistolæ Canonicæ & sancti Pauli, *sexies*, pergameno.
Epistolarum Miscellanea, volumina circiter XXX.
Epitaphia varia, volumina XIV. suis locis distincta.
Epitaphiorum codex bomb. *bis*.
Etymologiæ, volumina duo.
Evangelia sacra cum notis & iconibus, volumina XXIII.
Evax de Gemmis, bomb.
Erhnæ incendium quomodo fit, bomb.
Pulcherii Episcopi opuscula varia, pergameno.
Item interrogationes, pergameno, de iis quæ Deo significantur, de supernis & terrenis creaturis, de animalibus, de variis rerum appellationibus, de inferiori homine, Jerusalem, de numeris quorum significatio in allegoriam trahitur, interpretatio nominum Hebræorum, pergameno.
Euclidis de ponderoso & levi, ac alia, pergameno. Item Elementa optica de aspectuum diversitate, considerationes & lecturæ in eundem.
S. Eugenii passio, pergam.
Eugenii Papæ quarti constitutiones & instructiones quædam contra Concilium Basiliense.
Eugenii (*f.* Eugippii) Collectanea ex D. Augustino, pergameno.
SS. Euphrosiæ & Euphrosinæ vitæ, pergameno.
Eosebii de formis Hæbraïcarum literarum, pergameno, chronicon cum additione Hieronymi & Prosperi, pergam. *bis*, Testimonium de Josepho, testimonium faciente de Christo Domino, bomb. de morte Hieronymi, pergameno *bis*, excerpta ex chronico ipsius & aliorum, bomb. historia Ecclesiastica codex pergamenus diligenter conscriptus.
S. Eusebii de corpore & sanguine Domini in Pascha, pergam.
Euripidis Phœnix, bomb.

Eutychius de verborum conjugationibus, pergameno, ante annos DCCC. conscriptus.
Europii historia usque ad obitum Joviani Imperatoris, pergameno, de Imperio Romanorum, pergam. *ter.*
De Exarchatu Italiæ & Ravennæ varia, & privilegia
Exemplorum Collectio facra & profana, volumina sex.
Extravagantes, bomb.

F

Fabiani de Monte allegationes, bomb.
Fabii Albergati disputatio de causis bellorum Religionis causa gestorum, bomb.
Fabii Apicelli & Hieronymi Mercurialis Epistolæ mutuæ, bomb.
Fabulæ carmine, volumina duo.
* Favii Uberti Poëmata varia, bomb. ejusdem Dictamoodius, bomb.
Faucii Campani Compendium de illustribus Italiæ familiis, bomb.
Federici Fossæ tractatus de vino ægrotis exhibendo.
Federici Imperatoris secundi ad Innocentium tertium Epistolæ Item Othonis Imperatoris, ejusdem gesta, volumina III.
Felicis de statu Turcarum. Item in Uladislaum Hungariæ Regem, bomb.
S. Felicitatis vita, pergam.
Fenestella de magistratibus, bomb.
Ferdinandi Diaconi Epistolæ ad Reginum Comitem, bomb. item ad Fulgentium alia, pergam.
Ferdinandi Perez de matrimonio, bomb.
Ferdinandi Thienæi libellus contra Comites bomb.
Ferreti Poëtæ Vicentini historia Cardinalis Contareni, &c. bomb.
Flaminii Nobilis oratio de hæreticis non tolerandis ad Regem Poloniæ & alia opera, bomb. volumina sex.
Flori epitome historiæ Romanæ, pergam. *bis*, bomb. *bis.*
Floridus de quantitate vitæ, bomb.
Fluminum Europæ ortus, bomb.
Foldini de Borsonibus Carmina, de Orthographia, pergameno.
Fortunatiani Rhetorica, pergameno.
Fragmenta historica varia, bomb.
S. Francisci vita, incerto authore, pergam.
Francisci Adornii de disciplina Ecclesiastica & alia opera, volumina XVI.
Francisci Aleandi laudationes Imperatoris & Francisci Sforziæ Vice-Comitis, pergameno.
Francisci Aretini Epistolæ, bomb.
Francisci Barbari orationes & Epistolæ volumeo, 1. Item de re uxoria, *quater.*
Francisci Cicerei Monumentorum urbis Mediolanensis ab Alciato prætermissorum, libri duo, bomb. *bis.* In Orestem Euripidis, bomb.
Francisci Maironis in sententias, 1. pergameno *bis.* Sermones de Sanctis, pergameno. In libros de Civitate Dei, bomb.
Francisci Manteiæ consilium, bomb.
Francisci de Marchia liber de Incarnatione, pergameno.
Francisci Mariæ oratio habita in Senatu populi Romani contra Laurentium Medicem juniorem.
Francisci Novelli de Pileo Cardinalitio & Dominis Cardinalibus, *bis*, bomb.
Francisci Patritii epitome Prisciani *bis.* De numerorum mysteriis paradoxa & alia.
Francisci Petrarchæ ad Lauram, bomb. Epistolarum rerum Senilium libri septem, bomb. compendium Augustorum virorum & mirabilia ædificia urbis Romæ, bomb. de remediis utriusque fortunæ, pergam. de conflicto miseriarum suarum, pergam. Carmina volumina 4. de proportionibus Italiæ, de Regimine principum, de viris illustribus. Vita ejusdem, privilegium Pii Papæ Secundi de ipsius laudatione, de factis propriis ad universum orbem, epitaphia 2. volumina, seu tractatus in totum XVII.
Francisci Philelphi in apophthegmata Plutarchi de regimine Magistratus, de ventorum origine, Carmina, volumina sex. Orationes, Epistolæ quædam. In totum Tractatus, seu volumina XX.
Francisci Picolominei Philosophia, volumina, seu tractatus XIX. bomb.
Francisci Plateæ dubia circa vitam sancti Honorati, ædes Mediolanenses sacræ, ab anno 1350. ad annum 1624. & de earum exstructione, bomb.
Francisci Florellæ censura in Aristotelis & Averrois libros, volumina seu tractatus V.
Francisci Poaldesii methodus ad jus universum.
Francisci Ximenii, seu Eximenii pastoralis, bomb. Tractatus de Angelis.
S. Frontonis vita, pergam.
S. Fulgentii Episcopi de Incarnatione, pergam. an Deus creaverit muscas, & responsio ad Ferdinandi Diaconi V. quæstiones, pergam.

G

Gabrielis Artilii Poëma.
Gabrielis Apollonii Epistolæ ad Andream Brentium.
Galeatii Mariæ Vice-Comitis orationes ad Venetos & Epistolæ, pergam.
Galeni opera, volumina seu tractatus V.
Galli Poëtæ elogia, bomb.
Galveani chronica Mediolanensis universalis, pergam.
Garnerii Poëmata Gallica, bomb.
Garsiæ Loaysæ Epistolæ summorum Pontificum, ab eo Collectæ, pergam.
Gasparis Tuscini Carmina, acta SS. Savinæ, Christinæ, Naboris & Felicis Martyrum, & alia.
Gasparini Bardichii vocabularium *ter*, Orthographia, pergam. *ter.* Epistolæ & Orationes; volumina in totum XII.
Gaudentii Merulæ rerum memorabilium libri quinque.
Gaudentii Philosophi Harmoniæ introductio.
Gaufredi Angli poëticæ novellæ, item de Mysteriis veteris Testamenti, bomb. *bis.*
Gebeardi Epistolæ ad Martinum Thesauri sancti Ambrosii custodem, pergam.
Gebrii Astrologia, pergam.
Gelasii Papæ Epistolæ, pergam.

Gemini phænomena *ter*, bomb.
Gennadii dogmata Ecclesiastica Nicæni Concilii, pergam.
Gennadii Massiliensis de viris illustribus, pergameno, *bis*.
Genesii Rosarium, pergam.
Gentiani Herveti Epistola ad Alphonsum Salmeronem, de rebus quæ in Concilio Tridentino agitabantur.
Leges & sanctiones Reipublicæ Genuensis, bomb. item chronica Genuæ edita anno 1405. bomb. *bis*.
Historia Genuensium, bomb.
Georgius Agricola de rebus metallicis, bomb. censura in eundem de ponderibus Romanorum, bomb.
Georgii Merulæ memorabilium libri quinque, ab impressis omnino diversi.
Georgii Ragulæi Veneti quæstiones naturales, bomb.
Georgii Trapezuntii problemata in libros Ptolemæi, adversus Gazam, logica de origioe urbis Venetorum & alia.
Georgii Vallæ de humana felicitate, pergameno.
Georgii Vallazuffæ dialogus deorum ad Pium Secundum. Item de origioe & causis ceremoniarum, quæ celebrantur in Natalitiis. Excerpta ex Cicerone.
Gerardi Feltrensis Ordinis Prædicatorum, de astris, pergam.
Gerardi Mauritii de vita & moribus Dominorum de Romano.
Gerardi de * Pagina, de præstantia Religionis sancti Augustini.
Gerardi Seneosis quæstiones. Item de erroribus Begardarum & Beghinarum.
Germaniæ descriptio & alia, volumina quatuor.
Gesta quorumdam summorum Pontificum, bomb.
Gesta Leonis Papæ X. bomb.
Gilberti de Tornaco sermooes, pergameno *ter* bomb. *bis*.
Gilfredi Anglici Carmioa, bomb.
Gipbanii Epistolæ variæ & alia, volumina duo.
Glossæ variæ, volumina quinque; Glossaria, volumina duo, pergam.
Goffredi summa, pergam.
Grammaticæ Græcæ, Latinæ & aliæ XXI.
Gratiani Decretum, pergam. *bis*. In illud correctiones, bomb.
Gregorii Amaleni Panegyricus Cardinalis Grimani.
Gregorius Ariminensis de Conceptione B. V. Mariæ.
Gregorii Corrarii fabulæ, pergam. *bis*.
Gregorii Hyadertini historia Romana, bomb.
S. Gregorii Nazianzeni opera omnia, codex antiquissimus, glossæ io ea. Vita & effigies.
S. Gregorii Nysseoi de hominis imagioe & conditione, Diooysio Exiguo interprete, pergam.
S. Gregorii Papæ I. commentarium in Ezechielem, pergam. Pastorale, pergam. *sexies*, de miraculis sancti Martini, pergam. Dialogorum libri quinque, pergameno cod. antiquissimus. Io libros Regum, pergam. in Job moralia, *quinquies*. Homiliæ in festis Sanctorum & dominicis contra Manichæos, pergam. sententiæ sancti Gregorii ex ejus operibus collectæ, pergam.
Gregorii Papæ IX. Epistolæ de excessibus Federici Imperatoris, de bello Hierosolymitano, bomb.
Grossolani Archiepiscopi Mediolanensis de capitulo Monachorum sermo 1. bomb.
Griseldis fabulæ, bomb.
Guaterius de gestis Alexandri Magni, pergameno, *bis*.
Guarini Epistolæ, Rhetorica & alia, volumina XIV.
Guidi de Monterosterio summa casuum conscientiæ, pergameno, manipulus curatorum pergam.
Guidonis Columnæ historia Trojana, pergameno *ter*, bomb. *bis*.
Guidonis Fulcodii consilia, de dubiis in negotio Inquisitionis.
Guidonis Pansiroli de communi opinione.
Guitmundi Aversani de corpore Christi in Sacramento Eucharistiæ adversus Berengarium.
Guillelmi Altissiodorensis summa Theologiæ, pergam. in IV. libros sententiarum, pergameno.
Guillelmi Anglici de judicio urinæ, bomb.
Guillelmi Caoursini descriptio obsidionis Rhodi; item oratio ad Innocentium Papam habita, bomb.
Guillelmi Bibliotbecarii de gestis summorum Pontificum a Nicolao Primo ad Gregorium Septimum *bis*.
Guillelmi de Consis de moribus, pergameno *ter*.
Guillelmi Cortusii chronica de novitatibus Paduæ & Lombardiæ, bomb. *ter*.
Guillelmi Durandi speculum judiciale, pergameno.
Guillelmi Raganzoni de transmutatione metallorum, bomb.
Guillelmi Varronis in IV. lib. sententiarum, perg.
Guillelmi de Villara reprobatio quorumdam errorum, pergam.
Guillelmus de Officio Episcopi, pergameno; ex Patribus collectus.

H

Haymonis in Epistolas Pauli, pergameno. Homiliæ variæ, pergam. in Apocalypsim, pergameno.
De Hebræorum temporibus & chronica, bomb. duo volumina.
Hectoris Ausonii fragmenta diversa, volumina VII. bomb.
Heliæ Salomonis Theorica & practica, pergam.
Henricus de Hassia in IV. sentent 1. pergam. de Passione Christi. Sermo de discreoone spirituum, bomb. *bis*.
Henrici Calderii de origine & gestis plurimorum.
Henrici de Campo defensio revelationum S. Brigidæ, bomb. de defensione spirituum, pergam.
Henrici Savelli de æquiangulis & in Theonem, *bis*.
Henrici de Segusio summa Hostiensis, pergam.

Henrici Septimellensis elegiæ, pergam.
Henrici de Urimaria, tractatus de corpore Christi, de Incarnatione, de Pœnitentia, bomb.
Heraclidis paradi fus, seu vita LX. SS. Patrum pergam. antiquus codex, *bis*.
Herbarum Dictionarium, bombi. *ter*.
Herculis Sassoniæ lectiones in Galenum, bomb.
Hermogenes de formis, bomb.
Hermolai Barbari de officio legati orationes & Epistolæ quædam, bomb. volumina quatuor.
Heronis Philosophi liber spirabilium, bomb. io ejusdem Lucernam judicium. Item liber spirabilium, bomb.
Hervæus in Ezechielem Prophetam.
Hesiodus de generatione Deorum, bomb.
Hildephonsi varia, pergam.
Hieroglyphicorum Ægyptiorum tabulæ octo Parmenses.
Hieremiæ Judicis Patavini moralia & alia.
Hierocles Philosophus in Carmina Pythagoræ, bomb.
Hieronymi Amasei poëmata, bomb.
Hieronymi Aristini de Origine Patavii & viris illustribus Pataviensibus & alia, bomb.
Hieronymi Eribelli oratio parentalis, in laudem Blanchæ Mariæ, bomb. de moribus particularibus, de dotibus, bomb.
Hieronymi Caraccioli vita, bomb.
Hieronymi Cardani vita, Epistolæ & operum index eorum quæ nondum prodierunt, bomb.
Hieronymi Fabritii tractatus de locutione, bomb.
Hieronymi Fracastorii Carmina, bomb.
Hieronymi Piteriani condemnatio, bomb.
Hieronymi Massanii de Conciliis, bomb.
Hieronymi Mercurialis de usu & abusu vini ad Vincentium Pinellum, bomb. Epistolæ ad Fabium Apicellum de vino, ad Cardinalem Baronium de purpura & bysso, de imaginibus, lectiones ineditæ, de modo studendi medicinæ, & alia, bomb.
Hieronymi Savoranolæ vita, bomb.
* Hieronymi Vide Episcopi quædam ad Clerum spectantia & alia.
S. Hieronymi opera, V. Epistolæ, pergameno volumina XIII. de viris illustribus, pergam. *ter*, de libero arbitrio, pergam. in Psalterium, pergam. In Psalmos *ter*, in Prophetas minores, pergam. antiquus *bis*, expositio Symboli & de conversatione & fide Christianorum, pergam. In Danielem & Oseam, pergam. *bis*. In Pentateuchum Moysis, pergam. de formis Hebraïcarum literarum *bis*, in Epistolas Pauli, pergam. de Trinitate, pergam. contra Jovinianum, pergam. *bis*. De quæstionibus Hebraïcis, pergam. Additiones ad chronicum Eusebii, pergameno *bis*, de Vigiliis pergam. de Corpore & Sanguine Domini, pergam. ejusdem sancti Hieronymi vita & miracula, pergam. *ter*. Regula pergam. Sermones varii, pergam. in Isaiam Prophetam, pergam. antiquissimus *bis*, sententiæ, pergam. & alia opuscula *ter*. Vitæ Sanctorum, pergam. adversus Helvidium, pergam.
Hincmari Archiepiscopi Rhemensis de Conciliis, pergam.

S. Hilarii Epistola ad sanctum Augustinum, pergam. *bis*. Ad Constantium Imperatorem, pergam. de Trinitate libri XII. *bis*. Epistolæ IV. ad Episcopos, pergam. contra Constantium Imperatorem hæreticum, pergam. de Synodis, ad Episcopos Germaniæ, pergameno, *bis*.
S. Hilarionis vita, pergam.
Hippolytæ Mariæ Vice-Comitis Ducissæ Calabriæ, oratio ad Pium Secundum Papam, pergam. *bis*.
Hippocratis Aphorismi, pergam. *bis* cum notis, item de Judiciis ægrotorum *bis*, pergameno, de hominis fabrica, bomb.
Hirtius de Bello Alexandrino, Africano & Hispaniensi, bomb.
Hispaniarum descriptio, & laudes, bomb. *bis*.
Historiæ de * Cola, bomb. Ecclesiastica, pergameno, Gothorum & Persarum, pergameno, Græcorum, bomb. Hispaniarum bomb. Janoensis, bomb. Indiarum, Romana Pontificalis, Patavina, variæ, volumina XXXVII. suis locis distinctæ.
Homeri Opera, interprete Leonardo Aretino.
Homiliæ Cardinalis Bertrandi an. 1337. compilatæ, & aliorum item SS. Patrum, volumina XI.
De Hominis natura & dignitate tractatus valde bonus, bomb. *bis*.
Honorati Patitelli Carmina, bomb.
Honorii Scholastici versus ad Jordanum.
Honorii Belli Epistolæ variæ, *quater*, bomb. ejusdem Testamentum.
Horatius Landus S. Ambrosii Oblatus, de obitu Nicolai Canalis Clerici Servitiarii Mediolanensis.
Horatii Lyrica, pergam. cum notis. Epistolæ pergam. item cum notis. Poëtica, pergam. cum annotationibus, Odæ cum notis, volumina * XXV.
Horatii Massii de vectigalibus, bomb. *bis*.
Hugolini, Comœdiæ, *bis* bomb.
Hugonis Cardinalis Glossæ in Job, pegameno.
Hugonis de Patma via ad veram sapientiam, pergam.
Hugonis de Prato Florido, sermones de virtutibus & vitiis, de XII. articulis fidei, de oratione Dominica, de præceptis Decalogi, quadragesimale, bomb.
Hugo a sancto Victore de Claustro animæ, & de statu virtutum, bomb. 1. Didascalicon, pergam. de triplici via ad veram sapientiam, item de varietate rerum mundanarum, pergam. *bis*, speculum Ecclesiæ, pergam. de præparatione ad missam, perg. de Claustro animæ, pergam. de Sacramentis, Incarnatione, bomb. summa sententiarum, pergam.
Humberti de Romanis eruditio Religiosorum, pergam.
Humiliatorum historia cum Iconibus anno 1421. conscripta.
S. Hyacinthi vita, pergam.
Hildeberti Turonensis, Epistolæ & alia, pergam.
Hymni cum explicatione, pergam.
Hymni, antiphonæ & alia in Officio sancti Hieronymi

Hieronymi recitanda, pergam. anno 1380.
Hymni quidam & soliloquia de Christo, pergameno.
Hymni, dominantes citharæ

J

Jacobi * Alchiridi de Geometricis, bomb. *ter.*
Jacobi Angeli, de vita Caii Marii, pergameno*bis*.
Jacobi de Aquis chronicon magnum mundi, pars secunda, bomb.
Jacobi Bidelli de ineptiis Nonnii, bomb.
Jacobus Beraldus de feudis, bomb.
Jacobus de Capellis adversus Catharos, pergameno; item Homiliæ quadragesimales, pergam.
Jacobi Contareni musæum, seu inscriptiones.
Jacobi Cujacii de jurisdictione, de pactis, enarrationes in IV. Decretalium, bomb.
Jacobi Dernii Lucani Carmina, bomb.
Jacobi de Bondis de fluxu & refluxu maris.
Jacobi Faoni quadraturæ, paralogismus, item excerpta ex Servio, bomb.
Jacobi Grimaldi de Sudario Veronicæ ac Lancea in Vaticana Basilica asservatis, de sancto Jacobo Apostolo & sermone beati Leonis Papæ Tertii, item de translatione sacri Corporis sancti Jacobi in Hispaniam & alia quædam opuscula. Item catalogus reliquiarum almæ Basilicæ Vaticanæ cum multis memoriis & antiquitatibus ipsius.
Jacobi de Laus sermones de Sanctis, pergamen.
Jacobi Marani speculum peccatorum, bomb.
Jacobi Putei lecturæ Canonicæ & Civiles, volumina duo.
Jacobi Sadoleti de duobus gladiis in Evangelio relatis, ad Franciscum Regem Galliæ, bomb.
Jacobi de Funolis de ludo scachorum, de computo temporis, distinctio VII. Climatum secundum Arabes, significatio somniorum secundum Danielem, disticha in singulos anni dies festos, pergam.
Jacobi Sannazari Arcadius, & poëmata duo manu ipsius exarata, bomb.
Jacobi Simonetæ in canonizationem sancti Francisci de Paula, bomb.
Jacobi de Voragine, vitæ SS. pergam. *bis*, chronica.
Januæ, bomb. *bis*. Sermones, pergam. *bis*.
Jacobi Zabarellæ philosophica, volumina XI.
Jani Pannonii poëma ad Franciscum Barbarum, pergam.
Jani Parrhasii ex Julio Cæsare de bello civili, bomb. Epithalamium.
Janua Phylosophiæ, bomb.
Jasonis Magni oratio ad Alexandrum VI.
Jasonis de Norez moralia & politica volumina tria, bomb.
Imolæ Concilium pro Duce Ferrariæ.
Imperatorum Romanorum gesta, pergameno *bis*. De Imperii translationibus & electionibus, & alia plura de Imperio, volumina duo bomb. de cessione Imperii per Carolum Quintum, bomb.
Imperium quomodo dependeat a sede Apostolica, bomb.

Indices librorum Bibliothecæ Escurialis, Vaticanæ, Sforzianæ. *Vide supra.* Bibliothecæ volumina XXII.
Infortiatum cum commentario, pargameno.
De ingratitudine tractatus, anno 1443. scriptus.
Innocentii Papæ de miseria humana, bomb.
Innocentii tertii, Decretales, bomb.
Innocentii Quinti Papæ in Epistolas Pauli commentarium.
Innocentii Noni Epistolæ, bomb.
Innocentii Primi Epistolæ, capita quinque cum notis.
Inscriptio apud Rubiconem inventa, in Angulo turris Mutinensis, Amerinorum lapidum inscriptiones, Epitaphia per Germaniam, Galliam & Hispaniam inventa. Item alia, volumina XIII.
Invectiva contra Carolum de Malatestis pro statua Virgilii.
Instructiones Nuntiis pro Concilio Tridentino & aliis datæ, volumina VIII.
Invectiva in Patriarcham Aquileiensem pergam.
Inventio corporum S. Justinæ, SS. Innocentium, S. Lucæ Evangelistæ & sancti Matthiæ Apostoli, bomb.
Investitura Ferdinandi Regis a Julio Secundo facta.
Joachimi Abbatis, de extremis temporibus, de veteris & novi Testamenti concordia, de septem Sigillis concordiæ, libri quinque, Psalterium decem chordarum. Commentarium in Apocalypsim, pergameno. Claruit MCC.
Joannis Abbatis Raithensis compendium in opera sancti Joannis Climaci & capita aliquot de vita spirituali, pergam.
Joannis Antonii Episcopi Alexandrini Oratio funebris in obitu Cardinalis Tornacensis, bomb. Item sermo de Dominica quinta Quadragesimæ.
Joannis Arcei de Herrera Apologia pro Raimundo Lullio, bomb.
Joannis Orati Carmina, bomb.
Joannis-Baptistæ Bucugarii chronica, bomb.
Joannis-Baptistæ Casalii Epistolæ, orationes & alia.
Joannis-Baptistæ Constantii specula Episcopalis, bomb.
Joannis-Baptistæ Vice-Comitis poëmata & epigrammata centum de sancto Carolo.
Joannis de Bassolis loci philosophici, bomb.
Joannis Beleti de VII. vitiis & virtutibus oppositis. Item Rationale divinorum officiorum, pergam.
Joannis Blandini tabulæ astronomiæ, bomb.
Joannis Buccacii de montibus, sylvis, nemoribus, fontibus, stagnis, maris appellatione, &c. Item de casibus virorum illustrium, pergameno, Epistolæ supra morte Francisci Petrarchæ, bomb.
Joannis Brocardi Episcopi manuale Biblicum, pergameno.
Joannis Boreri Carmina, bomb.
Joannis de Buevilla sermones in Evangelia & de sanctis, pergameno.
Joannis Buridanæ, in libros Ethicorum & alia.

Joannis Bruchardi diarium ceremoniarum.
Joannis de Caspistrano summa, bomb.
Joannis Carpani, liber virtutum & allegationum.
Joannis Casæ Carmina & alia, bomb.
Joannes Casalius contra Petrum Romanum.
Joannis Cassiani collectiones, pergameno *bis*. de institutis Coenobiorum, pergam. & de octo vitiorum remediis, pergam. *sexies*.
Joannis de Servo quæstiones in Magistrum sententiarum.
S. Joannis Chrysostomi opera 1. Quod nemo læditur nisi a se ipso, pergam. *ter*, de compunctione cordis, de mysteriis Missæ, de vera sapientia, pergameno; Sermones varii, bomb. de reparatione lapsi, & alia, pergameno *ter*, contra vituperantes vitam Monasticam, Ambrosio Camaldulensi interprete, pergam. in Evangelium Matthæi, pergameno, & alia de dignitate Sacerdotali, seu de Sacerdotio, pergameno, ad Stagirium Monachum, pergam. varia opuscula Longobardis literis majusculis scripta, pergameno & alia plura.
S. Joannis Climaci scala, pergam. *bis*, bomb. *bis*.
Joannis de Concoreggio chirurgia, bomb.
S. Joannis Constantinopolitani liber de natura animalium, bomb. commentarium in Epistolam ad Hebræos, pergam.
Joannis Cremonensis chronica planetarum, pergam.
Joannis Diaconi de vita, doctrina & miraculis sancti Gregorii Papæ, 1. pergam.
Joannis de Esculo summa judicialis prognosticorum, pergam.
Joannis Francigenæ Carmina de Antonio Rhandensi, bomb.
Joannis Francisci Lottini de Conclavibus, bomb.
Joanois Pici Mirandulani, vita Hieronymi Savonarolæ, bomb.
Joanni Galensis de quatuor virtutibus, quæ in antiquis principibus & Philosophis viguerunt, pergam. *bis*.
Joannis Senogalliæ fons memorabilium.
Joannis Gersonis practica, de mystica Theologia, bomb. 1. contra impugnantes ordinem Carthusianum, quoniam pauca in eis inveniuntur miracula.
Joannis Lucidi Mantuani versus, pergameno.
Joannis Linerii de primo mobili, bomb.
Joannis Maldonati, de indulgentiis, de ceremoniis Missæ, de pœnitentia, de purgatorio, in quatuor libros sententiarum, bomb.
Joannis de Mandevilla itinerarium ab Anglia in partes Transmarinas & Hierosolymitanas, bomb.
Joannis Margariæ de origine Regum Hispaniæ, bomb.
Joannis Marliani de minutiis, bomb.
Joannis Moolucii ad omnes officiales Regis Poloniæ, responsio ad eundem, bomb.
Joannis de Monte-pessulano Tractatus de quadrante, pergam.
Joanois de Monte, historia Mediolani quæ appellatur, Manipulus florum.
Joannis Musti, chronica Laudensis Civitatis.
Joannis Papæ VIII. Epistolæ, bomb. & Concilia sub eodem habita.

Joannis Parisiensis, Tractatus de Regia & Papali potestate, bomb.
Joannis Passeratii Carmina, bomb.
Joannis Patavini, chronica de Civitate Patavii, pergameno.
Joannis Pauli Mucantii de canonizatione Sancti Caroli.
Joannis de Sancto Paulo Medicinalia, pergameno.
Joannis Pecani Commentarium in Cantica Salomonis, pergam.
Joannis Petri de Boateriis, rosa novella, pergameno.
Joannis Petri della Scala Episcopi Veronensis, ordinationes pro reformatione suæ Diœcesis, bomb.
Joanois de Rupescissa de quinta essentia, pergam.
Joannis de Sacrobosco Sphæra & alia, volumina *septem*.
Joannis de Saxonia super Alchabiticum, antiquus codex.
Joannis Duns Scoti, de anima, in quatuor sententias, bomb.
Joannis de Zambaco, de gratia & culpa, bomb.
Joannis a Turrecremata de potestate Papæ & Conciliorum, unitate Ecclesiæ & alia.
Joannis Viletæ Commentarium in artem artium, bomb.
Joannis Viterbiensis de regimine civitatis, pergam.
Joannis de Isagogis, pergam.
Jordani Arithmetica & alia, pergam. *ter*.
Josephus de bello Judaico cum notis, pergam. Item, de antiquitate Judaica, antiquissimus codex, pergam.
Josephi Moletii opera arithmetica, volumina quinque.
Joviniani Pontani Orthographia & Parthenopæus, pergam. & bomb.
Isaac Syri de contemplationis perfectione, pergam. antiq.
Sancti Isidori de vitis SS. Patrum, in Scriptura Sacra laudatorum, in Pentateucum, Jesu Nave, & Regum libros Commentarium, pergameno, *bis*. Sententiæ, pergameno, *bis*, de regulis Canonicorum, pergameno, *bis*, etymologiæ, pergameno, literis majusculis Longobardicis scriptus codex. Sermones, pergam. de sapientia, de differentiis, soliloquia, de institutione bonæ vitæ, de conscientia sumentis Christi corpus, pergam. de viris illustribus, pergam. In Genesim, Exodum, Leviticum, Numeros, Deuteronomium, Josue & Judices, pergam. vitæ SS. Patrum & alia opuscula, pergam. de natura rerum, bomb. de summo bono libri tres, pergam. sententiæ, pergam.
Isidorus de bellis, pergam.
Isocratis orationes, pergameno, *quater*; bomb. 1.
Isotæ Nogarolæ & dialogus utrum Adam an Eva magis peccaverint, bomb.
Judicium de historia Sigonii de regno, Italica, bomb.
Juliani Toletani libri tres, primus de origine mortis, secundus de animabus defunctorum, tertius de mundi resurrectione, pergam. 1. bomb.

Julii Cæsaris Commentarii, pergam. 5. bomb. *ter*. Descriptio orbis sub eodem.
Judicium de scriptis ejusdem, bomb.
Julii Cæsaris Giussiani de vestitu SS. Martyrum.
Julii Capitolini vitæ Cæsarum, pergam.
Julii Frontini Stratagemata, pergam. 1. bomb. 1. Item de aquæductibus, pergam.
Julii Grammatici de bello civili Marii & Sillæ, pergam.
Julii Landi descriptio insulæ*Materiæ, bomb.
Julii Salerni pro Ticinensibus contra Cremonenses, bomb.
Julii Severini Rhetorica & de disciplinis, pergameno.
Julii Solini historia, pergam. de rebus mirabilibus mundi, descriptio orbis juxta Romanorum edicta, pergam. *ter*, bomb.
Julii Valerii de vita Alexandri Magni, pergam.
Junilii instituta divinæ legis & proprietatis nominum ac rerum, pergam.
Ivonis Sermo de nuptiis Christi & Epistolæ tres, pergam.
Juramentorum variæ formulæ in Ecclesia Romana, pergam.
Contra Jure-Consultos, *bis*, bomb. eos olim fuisse Stoïcos, bomb.
Jurisdictio Ecclesiæ in Civitates Parmæ & Placentiæ.
Justi Lipsii Methodus legendæ historiæ & ejusdem Epistolæ aliquot.
Justini historici opera, pergam. *novies*.
Justiniani Imperatoris institutiones, volumina octo.
Juvenalis Satyræ cum scholiis, pergam. volumina XI. bomb.
Juvenci Presbyteri in Evangelia, libri quatuor pergam. antiq. *bis*, bomb.

L

Lactantii Firmiani de ira Dei, de opificio Dei, de phænice. Opera omnia diligentissime scripta, pergam. *bis*, volumina 9.
Lamberti Rossii poëmata.
Lamolæ de pudicitia Epistolæ & alia, bomb.
Lampridii expositio in Theocritum, bomb.
Landulphi additiones ad historiam Romanam usque ad Leonem, pergam. ejusdem historia Ecclesiastica, præsertim Mediolanensem attingens, volumina duo.
Landulphus de Sancto Paulo de gestis Mediolani, ab anno 1094. ad annum 1131.
Latini Latinii annotationes in Georgium Agricolam, de peccato in Spiritum-Sanctum, Epistolæ ipsius, Censura in eumdem, quæstiones de Sanctissima Eucharistia
Laurentii Justiniani signum vitæ, pergam. Item in psalmos, pergam.
Laurentii Quirini de Captu Constantinopolis.
Lazari Bonamici Epistolæ, philosophia, orationes, & Carmina, volumina octo.
Lectiones variæ in Plautum, Catullum & alios.
Legatio Vincentii Quirini ex parte Reipublicæ Venetæ ad Regem Hispaniarum, & alia, volumina octo. Capitula Regum Francorum Caroli, Pipini & alia, pergam. codex antiquissimus.
Leges Longobardorum, pergam.
Leonardi Aretini opera, in œconomica Aristotelis, pergam. vita Marci Antonii, bomb. In Ethicam Aristotelis, bomb. *bis*. de laudibus Florentiæ, bomb. *bis*, de re militari, bomb. & pergam. *ter*, de bello Italico adversus Gothos, bomb. *bis*, de ingenuis moribus, pergam. *bis*, de cura rei familiaris, ad Cosmum contra hypocritas, *ter*, bomb. & pergam. in fabulas Boccacii, pergam. de principe Salerni, pergam. Epistolæ, bomb. de temporibus suis, bomb. ad Baptistam de Malatestis de origine Romæ. In librum Basilii, de studiis liberalibus, pergam. de bello Punico, pergam. *bis*, de bello Italico, pergam. *bis*, de institutione ad Ubertinum, bomb. *bis*. Vitæ aliquot illustrium virorum. Vita Ciceronis, pergam. de bello Gothorum, pergam. Isagogicon moralis disciplinæ, pergam. Commentarius de Magistratibus & dignitatibus Græcorum & Romanorum, pergam.
Leonardi Chens Chiensis de capta Constantinopoli ad Nicolaum V. bomb.
Leonardi Prissii Carmina & orationes, *bis*.
Leonis Imperatoris de bellico apparatu, bomb.
Leonis Papæ IX. libellus adversus novitates Michaëlis Constantinopolitani & Leonis Acridani Episcoporum, bomb.
S. Leonis Papæ Epistolæ & Sermones, pergam. *quinquies*, bomb. *ter*, excerpta ex Epistolis ejusdem, bomb.
Libanii Epistolæ.
Liber, quibus judiciis agnoscatur an codex manuscriptus sit antiquus.
Liber de processione Spiritus-Sancti ad Alexium Philanthropum, bomb. Item adversus Gregorium Palamam de processione Spiritus-Sancti.
Liber adversus argumentum quo in primis uti solebat adversus Catholicam fidem Marcus Ephesiorum antistes, bomb.
S. Liberati Breviarium causæ Nestorianorum, pergam.
Literarum Apostolicarum, privilegiorum, & formulæ diurnus Rom.
Litaniarum ritu Ambrosiano liber, pergam.
Luitprandi Ticinensis historia, bomb.
Loci communes varii, volumina XV.
Lombardi Senici dialogus ad Franciscum Petrarcham de dispositione vitæ suæ & de ducenda uxore.
Longobardorum leges, pergam.
Lotharii de miseria humana, pergam. *bis*.
Lucanus, pergam. cum notis, *novies*, bomb. *bis*.
Luciani Episcopi de inventione Sancti Stephani, pergam.
Lucianus de amicitia, bomb. dialogus, pergameno.
Libellus in calumniam, pergam. dialogus inter Mercurium & Philosophum, bomb.
Lucidarii liber, pergam.
Luciferiani contra Ruffinum, pergam.
Luciferi & Orthodoxi altercatio, pergam.
Lucii Flori opera historica, pergam. *bis*, bomb. *ter*.
Levini Mazii ad tria quæsita Religionis, bomb.

Lectiones io libros de coelo, bomb.
Lucretius de rerum natura, perg. 1. bomb. 1.
S. Ludovici Ordinis Minorum vita, pergam.
Ludovici Ariosti carmen amatorium, bomb.
Ludovici de Guastis epitome naturalis historiæ, pergam.
Ludovici Tuberonis Commentaria de temporibus suis. Liguricium, pergam.
S. Lupi fragmentum quoddam in Clericum, ante annos D.CCCC. scriptum, perg. finis.
Lupi Commentaria in Isaiam, bomb.
Lysiæ oratio interprete Leonardo Aretino, pergam.

M

Macer de virtutibus herbarum, pergam.
S. Macarii sententiæ, pergam. vita ex Sergio, Theophilo & * Eschino tradita, pergam.
Macrobius de somnio Scipionis, pergam. *bis*, Saturnalia, pergam. *ter*.
Magister cootra Patharenos & Pasagios, pergameno.
De Magistratibus Romanorum, fragment. bomb.
Malchus de vita Pythagoræ interprete Samsone de Insula.
S. Malchi vita, pergam.
Mathildis Comitissæ vita Carmine, bomb. de gestis ejusdem & antecessorum suorum, bomb.
Manogaldus contra Valhselinum Coloniensem, pergam.
Maphei Vegii dialogus veritatis, item descriptio inter solem, terram & aurum, pergam. de liberis educandis libri VI. bomb. Allyanax, bomb. Poëmata, Dialogus de amore, de vera voluptate, epitaphium, bomb.
Marcelli Virgilii Epistolæ, bomb.
Macellini Chronica, pergam.
Marcheti de practica, ars Musicæ, pergam.
Marchiæ Trevisanæ Chronica, pergam.
Marci Antonii Gennæ Philosophica, volumina VIII.
Marci Antonii Majoragii de origine Senatus Romani, bomb. In libros de Cœlo, in Oratorem & Brutum Ciceronis, bomb.
Marci Antonii Montii Epicedion in Margaritam Austriacam.
Marci Antonii Mureti Epistolæ ad Germanos & aliæ variæ; item oratio oomine Caroli habita, bomb.
Marci Antooii Othelii in libros Digestorum.
Marci Conradi oratio de laudibus Papiæ, bomb.
Marci Maruli de gestis Regum Croatiæ & Dalmatiæ. Item de rebus Palatinis.
Marci Pauli Veneti historia de conditionibus & consuetudinibus Orientalium.
Marci Sanctorii poëmata.
S. Margaretæ vita, bomb.
S. Mariæ Ægyptiacæ vita, pergam.
S. Mariæ Magdalenæ vita Ms. codex, pergam. ante annos DCCC. exaratus. In speluncam ipsius carmina Francisci Petrarchæ, perg.
S. Virginis Mariæ Matris Domini nostri miracula, pergam. *ter*.
S. Marinæ vita, pergam.
Marcilii Ficini opuscula de voluptate, de matrimonio, in coovivium Platonis, *vide* Ficini *supra*.

S. Marthæ vita, pergam.
Martialis poëmata cum notis, bomb. Item epigrammata antiqui characteris, *bis*, bomb.
S. Martialis vita, bomb.
Marciani Capellæ Satyricon & alia, pergam. de septem artibus liberalibus, pergam.
S. Martini vita & translatio, pergam. de eodem quæstra, bomb.
Martini Episcopi formula vitæ honestæ, bomb.
Martini Olarii tractatus de justificatione, bomb.
Martini Navarri Manuale & alia, bomb.
Martioi V. Papæ vita incerto authore, bomb. *bis*.
Martini Ordinis Prædicatorum Chronica, pergam. *quater*.
Martini Poloni de gestis Summorum Pontificum ab Innocentio II. ad Martinum IV. *bis*.
Martyrologia antiqua, pergam. *duo*.
Matagonis de Matagonibus Strigilis Papirii Massonii.
Mathematica varia, volumioa XXIII.
Mathæi Monachi opus per ordinem literarum, omnium materiarum quæ contioentur in sacris & divinis Canonibus, bomb. *bis*.
Matthæi Hermetis encomium Leonis Papæ.
Matthæi de Libris, formulæ Epistolarum, pergam.
Matthæus Palmerius de meteoris & de temporibus.
Matthæus Pisanus de LXXII. interpretibus, & in Aristeam ad Paulum II. Papam.
Matthiæ Belintani quadragesimale Ambrosianum, bomb. vol. XI.
Matthiæ Trevirensis Grammatica, pergam.
S. Matthiæ Apostoli vita, pergam.
Mauri Serinii Centimetrum, bomb.
S. Mauritii passio, bomb.
Mauritii Episcopi Parisiensis sermooes. pergam.
S. Maximi sermones in hooorem Sanctæ Justinæ. Item vita S. Prosdocimi, pergam. homiliæ in S. Laurentium & in S. Cyprianum, pergam. Item aliæ homiliæ variæ, pergam. de mechanica arte, vol. tria, bomb.
De medicina & medicinalibus, vol. XVI. varia ad historiam & Ecclesiam Mediolanensem spectantia, volum. VII.
Mediolani consuetudines, seu statuta anno MCCXVI. condita, *bis*.
Melchioris Monachi tractatus, quomodo Deus nobiscum sit, pergam.
Memoriæ artificiosæ ars, *ter*, pergam.
Mercurii Trismegisti Asclepius, pergam.
Methodius de consummatione sæculi, pergam.
Michaël Monachus de Incarnatione, pergam.
Michaëlis Mediolanensis sermones, pergam.
Michaëlis Scoti Physionomia, pergam. Edit. Venetiis anno 1503.
Michaëlis Syncelli liber de oratione construendâ, cum notis Nicasii Ellebodii, bomb.
Michaëlis Sophiani dissertatio quod liogua Latina a Græca ortum habuerit. Item carmina & oratio in ejus obitum, bomb. Missæ mysteria.
Missale valde aotiquum, pergam. alia item pergam. alia vol. XI.
Monasticum antiquum, pergam. Romanum, pergam. Ambrosianum, pergam. Ecclesiæ Parisiensis, pergam.
Miscellaoea antiquitatum variarum, vol. XVI.

N

N

SS. Nazarii & Celsi vita, pergam.
Nemesii Philosophica & Theologica, bomb.
* Neumiæ Epistola de arcanis circa Mysteria nostræ Religionis.
Nicasii Ellebodii Politica, Poëtica, Epistolæ ad diversos, Miscellanea de fictis (*f* sectis) Philosophorum & alia plura volumina, seu tractatus XXVI.
Nicodemi Passio Christi, pergam.
Nicolai Cardinalis Aragoniæ historia SS. Pontificum.
Nicolai Bardi distinctiones, pergam.
Nicolai de Gratia in Epistolas Pauli, pergam.
Nicolai Cusani de quadratura circuli, pergam.
Nicolai Heymerici inquisitorium, decretorium, pergam.
Nicolaus de Lyra in Psalmos & sacram Scripturam postillæ, vol. IX. responsio ad quemdam Judæum, pergam. de probatione adventus Messiæ, bomb.
Nicolai Methonensis explanatio Theologiæ Procli Lycii Platonici, bomb.
Nicolai Moneecusi de ritibus & ceremoniis Capellæ S. Marci Venetæ, bomb.
Nicolai Frenetti in Boëtii librum de consolatione Philosophiæ, pergam. *bis*. Item in libros S. Augustini de civitate Dei, pergam. *bis*.
Nonius Marcellus diligenter conscriptus, codex pergamenus. Item de proprietate sermonis, pergam. *bis*.
Nummariæ rei Breviarium, bomb.

O

Octaviani Ferrariensis opuscula Philosophica & Moralia, bomb. Tractatus, seu volumina XX.
Octavii Pacati liber rationum, bomb.
Odo de usu herbarum cum notis, pergam.
Odo de Castro in Psalmos, pergam. De Incarnatione, pergam.
Odofredi rationum legalium libri VI. bomb.
Orosandri de perfecto Imperatore, pergam. de re militari, bomb.
Onuphrii Panvinii de Cardinalibus, bomb. de varia creatione Pontificis, & variæ scripturæ pro notitia ipsius, Collectiones Ritualium & Ceremonialium, tomus I. bomb. optica, bomb.
Opuscula varia, volumina duo, pergam. Theologica multa, pergam. orationes incertorum variæ.
Ordo Præsidentiæ Sedis Constantinopolitanæ, Metropolitarum & Episcoporum qui sub illa sunt, bomb.
Origenis homiliæ in Genesim, Exodum, Leviticum, Numeros & S. Joannem, pergam. In Epistolam Pauli ad Romanos explanationes, pergam. In Pentateuchum, bomb. de Sancta Magdalena, pergam. *bis*. Commentarium in Cantica, pergam.
Pauli Orosii historia, pergam. *ter* bomb.
Othonis Archiepiscopi Chronicorum libri septem, pergam.
Orbonis Morenæ Laudensis de gestis Federici Imperatoris in Lombardia, bomb. *bis*.

Ovidii Epistolæ, Heroïdes, Metamorphoses, de arte amandi, de remedio amoris, de vetula, de Tristibus, de Ponto, de vocibus animalium, de Fastis, fragmentum de piscibus ineditum. Epistola, elegiæ variæ, volumina XXXVI.

P

Palladii agricultura, pergam. *ter*.
Pandulphi Pisani de gestis SS. Pontificum a Gregorio VII. ad Honorium, *bis*.
Pappi Alexandrini Mathematicæ collectiones, bomb.
Paridis de Grassis diarium de gestis Leonis X.
Paschasii Tractatus de Sacramentis, pergam. Idem de Corpore & Sanguine Domini, pergam. ad historiam Patavinam spectantia, volumina XI.
Paterii Discipuli S. Gregorii testimonia de parabolis Salomonis, de Ecclesiaste, de Canticis Canticorum, de libro sapientiæ, pergam.
Patriarcharum Aquileiensium vita, bomb.
S. Pauli vita & Epistolæ cum notis.
Pauli Crassi de aquis Patavinis, bomb.
Pauli Diaconi de rebus gestis Romanorum a Valentino ad Justinianum, pergam.
Pauli Eustadii in Talmud, in Jeremiam, de necessitate quam habet Papa invisendi Religiones (*f.* Regiones), & alii Tractatus, bomb.
Pauli Fabritii judicium de ratione restituendi Calendarii.
S. Pauli Eremitæ vita, pergam. *bis* bomb. 1.
Pauli Sacerdotis Epistolæ tres, pergam.
Pauli Veneti summa Philosophiæ, bomb. Idem de Conceptione Beatæ Virginis Mariæ.
Paulii Vergerii Patavini historia, bomb. *bis*.
Pauli Veronensis Epistolæ, pergam.
Paulini poëma de S. Martino, pergam.
S. Pelagiæ vita, pergam.
S. Perpetuæ passio, pergam.
Persii Satyræ, cum notis, *sexies* bomb. 1.
Peruschi Episcopi Epistola ad Pium IV. bomb.
Perusia Statuta, bomb.
Petri Abailardi in Porphyrii universalia, in prædicamenta, in libros perihermenias, pergam.
Petri Alphonsi olim Judæi pro Christiana religione contra Judæos, pergam.
Petri venerabilis Abbatis Cluniacensis de inopia ficta Mahumetis, bomb.
Petri Angeli Bargæi carmina, volumina tria.
Petri Avarii Boselli de creatione contra Philosophos Gentiles.
Petrus de Appono de venenis, de balneis, bomb. *bis*.
Petri de Aquila commentarium in quartum librum senten. pergam.
Petri de Avernia Meteor. Aristotelis, pergam.
Petri Balves in quatuor senten. bomb. *bis*.
Petri Barrocii carmina & hymni, bomb.
Petri de Baldimondo canones Astronomiæ, bomb.
Petri Bembi de Urbini Ducibus, Venetæ historiæ fragmenta, Epistolæ, bomb.
Petri Blesensis Epistolæ, pergam.
Petri Braterus Rosa novella, liber ridiculus, pergam.
Petri de Candia qui fuit postea dictus Alexander V. Papa, seu ut alii volunt. Petri Philareti commentarium in quatuor libros sen-

tentiarum, pergameno.

Petri Candidi de anima & ejus immortalitate, bomb. Item Collectanea ex variis scriptoribus, Epitome Romanæ historiæ, pergam. Epigrammata. Cosmographia de hominis genitura, de Romanorum muneribus. Vitæ Cæsaris, Augusti, Virgilii, Ovidii, Lucani, Juvenalis. Item Grammatica, Descriptio Italiæ, historia Translatio X. librorum Platonis. De Rege Epistolæ variæ. Descriptio mortis Darii Regis, bomb.

Petri Ciaconii fragmentum Astrologiæ, bomb.

Petri Comelloris historia Ecclesiastica, pergam. *bis*. Sermones ejusdem, *bis*, bomb.

Petri Corneti fragmenta historica, bomb.

Petri Crescentii ruralium commodorum liber, bomb. *vide* Crescentii.

Petrus Cyrmæus de bello Ferrariensi, bomb.

Petri de Dacia Calendarium & alia Astronomica, pergam.

Petri Galesini vitæ Summorum Pontificum, volumina tria. Item de Viris illustribus, volumina IV. Ephemerides. Commentarium in Psalmos. Index Bibliothecæ ipsius, bomb.

Petri Galanni de Ecclesia restitura & instituta.

Petri de Perpiniano vita Sanctæ Elisabethæ & orationes.

Petri Lombardi libri sententiarum. Item de sacra Scriptura, de SS^a. Trinitate, de creatura mundi, de corruptela peccati, de Incarnatione Verbi, de gratia Spiritus-Sancti, de medicina Sacramentali, pergam. Sermones, pergam. *bis*, cum scholiis, summarium in eumdem, pergam. Quæstiones in eumdem ex mente D. Thomæ, bomb.

Petri Lombardi Armacani resolutiones ad XII. quæstiones, bomb.

Petri Ludovici de Congregatione Sanctæ Justinæ, bomb.

Petri de Modernis Rosa novella, pergam.

Petri Maffæi historia Indiarum lib. octo, bomb.

Petri Magni in Aristotelis politicam, bomb. Item introductio in antiquam Rempublicam Romanorum, bomb.

Petri Neannæ orationes, bomb.

Petri Martii panegyrici, bomb.

Petri Monachi capitula de die judicii, pergam.

Petrus de Monte de Summi Pontificis & Concilii universalis Imperatorisque Majestate, origine atque potestate, bomb. de Eucharistiæ miraculo, pergam.

Petri Morini corrigenda in Biblia LXX. Interpret. Romæ sub Sixto V. edita.

Petri Paludani in Psalmos, volumina duo.

Petri Pauli Vergerii Justinopolitani de ingenuis moribus & liberalibus studiis, pergam. *ter*, bomb. 1. Concordia de Carrariensium familia.

Petri Pomponatii de sensu & sensato, bomb. de partibus animalium, de fato, libero arbitrio & prædestinatione, de Incarnationibus.

Petri Ravennatensis Episcopi sermones, pergam.

Petri Regis historia utriusque testamenti carmine, pergam. *bis*.

Petri Repollii summa casuum conscientiæ, pergam.

Petri Tarantasiensis postea Innocentius Papa V. Quæstiones in decem præcepta Decalogi, bomb. in quatuor libros sententiarum, pergam. in Epistolas Pauli.

Petri Trapolini de æquali ad pondus, de complexione humana, de restauratione humidi, bomb.

Petri Ursini de contemptu mundi, bomb.

Petri Victoris Epistolæ, bomb.

Philippi Macedonis Epistola, pergam.

Philippi Mariæ Ducis Epistolæ, bomb. *bis*.

* Philisti Philosophi consolatio ad Ciceronem exulantem interprete Johanne Aurispa, bomb.

Philosophica varia, volumina XXXIV.

* Phocæ ars, pergam.

Pii V. Pontificis Max. vita, bomb.

Pii II. Epistolæ, orationes & alia.

Platonis liber de fuga Socratis, bomb. Epistolæ interprete Leonardo Aretino, pergam. *bis*. Timæus interprete Gregorio Castellano, bomb. *bis*, de Republica libri, interprete Petro Candido, pergam. *bis*. Crito & Phædon interprete Aretino, pergam. de Republica interprete Uberto Decembrio, pergam. Gorgias, pergam. & bomb. Parmenides cum commentario Procli, bomb. Timæus cum commentario Chalcidii, pergam.

Platonicorum Philosophorum vita, bomb.

Plauti comœdiæ, pergam. *sexies*, bomb. *ter*.

Plethonis oracula comment. illustrata, bomb.

Plinius in laudem Cæsaris, bomb. de Viris illustribus, *bis* pergam. Epistolæ, pergam. *quater*.

Plinii Senioris historia naturalis, pergam. *bis*, observationes in eam, duo volumina, bomb.

Plutarchi opuscula de educandis liberis, bomb. de bello Punico, ejusdem vitæ, *bis*. Apophthegmata de fortuna Romanorum, consolatio ad Apollonium, pergam. Comparationes Græcorum & Romanorum, pergam.

Poggii Florentini de infelicitate Principum, invectiva in Franciscum Philelphum. Epistolæ & alii tractatus, volumina XI.

Polybius de castrametatione cum scholiis, bomb. historiarum libri XVII. interprete Pompilio.

De rebus Polonicis varia, volumina X.

Pompeii Columnæ apologia pro mulieribus ad Marchionissam Pistoriæ, bomb.

Pomponii Attici vita, bomb.

Pomponius Mela, de situ orbis cum notis, pergam. *quater*, bomb. *bis*.

Vitæ Sanctorum Pontificum a Silvestro I. ad Gregorium X. bomb. Vitæ Pontificum & Cardinalium, bomb. *bis*.

Porphyrii Isagoge, pergam. *ter*.

Prisciani Grammatica pergam. cum notis, volumina XV.

Probi sententiæ in Athanasium, Sabellium & Arrium, pergam.

Processus in Cardinalem Caraffam, bomb. *bis*.

Procli Diadochi in Euclidem dubitationes X. circa providentiam, de fato & de malorum subsistentia, bomb. *bis*. Theologia, bomb.

Procopii historia, pergam.

Propertius, pergam. *bis*, bomb. *bis*.

S. Prosperi in Joannem Cassianum de protectione Dei, pergam.

Prosperi Aquitanici de vita activa & contemplativa, pergam. carmina bomb. *bis*, epigrammata, bomb. & pergam. *ter*. Additamenta ad Chronicum Eusebii pergam.

Prosperi Hispani de factis & dictis S. Augustini.

Prudentii opera, pergam. bomb. 1.
Ptolemæi de Luca Chronicum Pontificum & ſacrorum Doctorum ad annum 1336. pergam.
Pythagoræ liber de numeris, bomb.

Q

Quintilianus de inſtitutione, pergam. *ter*, unus codex antiquiſſimus eſt. Declamationes, pergam.

R

Rabanus in librum Geneſis, pergam. cod. ante annos DCCC. exaratus, Synodus ejuſdem, pergam. homiliæ ejuſdem, pergam.
Raphaëlis Brandolini oratio ad Concilium Lateranenſe.
Raphaëlis Regis depravationes Quintiliani & Problemata, pergam.
Ravennatis Coſmographia. Item ſtatus Eccleſiæ Ravennatenſis. Privilegia varia & de Exarchatu ejuſdem civitatis, ac alia, volumina tria.
S. Raymundi Canonizationis proceſſus, bomb. *ter*.
Raymundi ſumma, pergam.
Raymundi Lullii ultimum teſtamentum, ars clavigera, & arbor ſcientiarum, bomb. *ter*. Chronica, bomb. volumina tria de divina contemplatione, bomb. Conſolationes & liber conſolationis, pergam. *ter*. De anima rationali, bomb. *bis*. De humana ſubſiſtentia, bomb. De Gentili & tribus Sapientibus, bomb. contra Antichriſtum, bomb. Teſtamentum pars prima, pars ſecunda, bomb. *bis*, proverbia mille, bomb. De amico & amato, bomb. Aſtronomica, bomb. Varia de Aſtronomia, *ter*. Ars divina, bomb. *ter*. Ars generalis, ſeu univerſalis, bomb. *ter*. Ars compendioſa, *ter*. Geometrica varia & alia plura. In totum volumina, ſeu Tractatus LIV. Apologia Joannis Arcii de Herrera pro Raymundo Lullio.
Reginaldi Poli Synodus Londinenſis, bomb.
Regulæ de Miniſtris Eccleſiæ, pergam.
Regula S. Benedicti ſanctimonialium, pergam.
Libri Regum antiquiſſimus codex ante ann. 1300. exaratus.
Remigius in Apocalypſim, pergam. *ter*.
Remi * Fani de ponderibus & menſuris, bomb.
Rhetiarum Alpium deſcriptio, bomb.
Richardi Soëllii quod Conſtantinus Magnus fuit Britannus, & de prima cauſa progreſſu & divortio ex quo emerſum ſchiſma Henrici VIII. Angliæ Regis, bomb.
Richardus de S. Victore de laudibus Beatæ Virginis Mariæ, pergam. Item incendium divini amoris, pergam.
De Ritibus & Ceremoniis Eccleſiæ varia, volumina ſeptem.
Roberti Bellarmini Chronologia, Bibliotheca, Eccleſiæ controverſiæ, de Eccleſia & poteſtate Summi Pontificis & alia, volum. ſex.
Roberti Lincolnienſis de Sphæra, bomb.
Robertus Valturius de re militari, bomb.
Roderici Zamorenſis Epiſcopi, an liceat fidelibus fugere a locis in quibus peſtilentia graſſatur. Item de illimitabili poteſtate Summi Pontificis.
Rogerii de Bacono, de generatione & corruptione, de Muſica, de proſpectiva, pergam.
Romualdi Salernitani Chronicon de ætatibus, bomb.
Rufi Feſti rerum geſtarum populi Romani hiſtoria, pergam. Item de poſitione ſiderum, bomb. & de ſitu orbis terræ, bomb.
Rufini Apologia ad Pontificem Anaſtaſium. Item præfatio in libros Periarchon. Item adverſus Hieronymum controverſiæ, pergam.
Rufini commentarium in Terentium, pergam.

S

Sagelli Epiſtolæ, bomb.
Salluſtii opera elegantiſſime ſcripta cum notis, *quater*, bomb. *bis*. Invectiva in Ciceronem, pergam. *ſepties*. Catilinaria, pergam. *ſexies*, cum notis. De bello Jugurthino, pergam. *ſexies*, cum ſcholiis.
Salvianus de providentia libri octo, pergam.
Scotici Regni totius deſcriptio, bomb.
Ex ſcriptoribus antiquis collectanea de Summorum Pontificum Romanorum geſtis, bomb.
Sebaſtiani Sagæi vitæ Sanctorum.
Sedulii Poëtæ carmina, pergam. *bis*, opus Paſchale, pergam. *ter*, bomb. cum notis.
Senecæ Epiſtolæ, pergam. *ſepties*, de quatuor virtutibus, pergam. *quinquies*. Opuſcula multa, codex ante annos DCC. exaratus, de ira, pergam. de remediis fortuitorum, pergam. *ter*, de Beneficiis, pergam. de mundi gubernatione & providentia, bomb. & alia.
Senecæ Tragœdiæ, pergam. cum notis, *ſepties* bomb. cum ſcholiis, *quinquies*.
Serapion Abbas de octo vitiis principalibus, pergam.
Sergius in Donatum, pergam. Item de vitis Monachorum, pergam.
Sermones varii, volumina XXII.
Sertorii Pepi carmina, bomb.
Servius in Virgilium, pergam. codex ante annos 800. exaratus. Item, pergam. *ter*, bomb. *quinquies*.
Severus Sulpitius de vita S. Martini, *quater* pergam. Item Epiſtolæ & de vita S. Brixii, pergam.
S. Severiani ſermones charactere Longobardico.
S. Severini vita, pergam. per Eugippium, bomb.
Sexti Rufi compendium ad Valentinianum cum notis, pergam. bomb. *bis*. 1.
Sicconis Dolentani liber exemplorum, bomb. *bis*. Item de repertione librorum Livii, pergam.
Sidonii Apollinaris Epiſtolarum libri novem, pergam. *bis*, poëmata, pergam.
Sigiſmundi Fulginatis hiſtoria ſui temporis, bomb.
Symmachus Præfectus de reſtituenda ara victoriæ, bomb.
Simon de Caſſia, vita Chriſti, bomb.
Smaragdus de virtutibus & collationibus Patrum, pergam.
Salvii hiſtoria, pergam. de conſummatione ſæculi, pergam.

Sophronius & alii de formis literarum Hebraïcarum, pergam.
Sozomeni Presbyteri Pistoriensis Chronica, volumina duo bomb.
Spalatinarum rerum historia, bomb.
Spartianus de vita Adriani Imperatoris, codex elegantissime scriptus; vitæ aliorum Imperatorum, pergam.
Sanctæ Speciosæ vitæ fragmentum.
* Speronis * Ologia Sphæra & testamentum, bomb.
Statii Thebais, pergam. & bomb. cum notis, *quater*. Item Achilleis, pergam. *quater*.
Statuta Comi edita anno 1333. *bis*.
Statuta mercatorum Florentiæ, Mediolani, Reipublicæ Venetæ, pergam. *quater*. Perusina & alia, volumina XIX. *vide* definitiones *supra*.
Stephanardus Ordinis Prædicatorum de irregularitate, pergam.
Stephani Archiepiscopi Antibarensis sermo de fide contra Turcas. Item de futura tribulatione, bomb.
Stephanardi Vicemercati de gestis in civitate Mediolanensi sub Othone Archiepiscopo Mediolanensi, pergam.
Stephani Beneventani opuscula varia, bomb.
Regula S. Stephani Ordinis Grandimontensis Fundatoris.
Stephani Venturati historia rerum Patavinarum.
Suetonii Tranquilli vitæ Cæsarum, pergam. *bis*. Item de illustribus Grammaticis & Rhetoribus, bomb.
Sulimanus de Sulimanis de XXIV. nobilioribus familiis Paduæ tractatus, bomb.
Sultani Sapientis orbis universi descriptio, bomb.
Sibyllarum oracula, pergam. 1. bomb. *ter*. Item de Sibyllis tractatus, pergam.
Symmachi Epistolæ, pergam. Item de restituenda ara victoriæ, bomb.
Synodus Romana sub Gregorio IV. bomb.

T

Terentii Comœdiæ cum scholiis, pergam. XIX. bomb.
Tertulliani Apologeticus, pergam. Tractatus diversarum rerum, pergam. opinio Pithæi circa eumdem, bomb.
Thebaldi Cortellerii Annales rerum gestarum, Marchiæ Trevisinæ & de Familiis illustribus Patavinis, libri duo bomb.
Theocriti Idyllia cum notis, bomb. *ter*.
Theodosori Eremitæ Epistolæ, bomb.
Theodoricus a Niem, historia Pontificalis, bomb. pergam. 1. de gestis Martini IV. Papæ, bomb. *bis*.
Theodosii Sphærica, pergam.
Theophrasti Epistolæ & opera, notæ in eumdem & indices, bomb. volumina IV.
Theophili Mooachi narratio de controversiis super Calendario, bomb. de vita Sanctorum Patrum.
Thomæ Aquinatis contra Græcos, pergam. Responsio ad quæsita politica, pergam. de Corpore & Sanguine Christi, bomb. In Ethicam Aristotelis, bomb. Summa pergam. duo volumina, in sententias duo volumina.
Epistolæ de divinis nominibus.
Thomas Cisterciensis in cantica, pergam. *bis*. Item ejusdem sermones, pergam.
Thomas Pelegrinus in Picolomineum, *bis*. Commentarium in Aristotelis libros quosdam, bomb. volumina sex.
Thomæ Saccelli conjecturæ in Strabonem. De rationibus Phænomenorum, bomb.
Thomæ Vraleys in libros S. Augustini de civitate Dei, pergam.
Tibullus, pergam. *quater*, bomb. *ter*.
Tichonis-Brahæ mechanica & alia, bomb.
Titi-Livii historiarum libri, pergam. *ter*. De bello Punico & Macedonico, pergam. *ter*.
Trebani Aurelii Epigrammata & alia, bomb.
Tristani Calchi historia Mediolanensis, bomb.

V

S. Vincentii Ordinis Prædicatorum notabilia, bomb. Ejusdem vita, pergam. *sexies*.
Virgilii Bucolica, pergam. *quater*. Georgica, pergam. *ter*, bomb. 11. Æneidos, pergam. ante annos 700. exaratus & alia, pergam. in eumdem Virgilium notæ, & in totum volumina XXIV.
Virgilii Presbyteri Etymologiarum liber, pergameno.
Vitæ SS. pergam. codices duo ante annos 800. exarati, alia. Item volumina de vitis Sanctorum, pergam. vol. num. XV.
Vitruvius de Architectura libri novem, pergam. *ter*.
Valerius Maximus, pergam. cum notis, *decies*.
Varronis libri de re rustica, pergam. Item de lingua Latina, pergam.
Uberti Abbatis sermo habitus ad Clerum in Templo Sanctæ Theclæ, pergam.
Uberti Folietæ descriptio agri Tiburtini, bomb. *bis*. De causis bellorum Religionis causa gestorum, bomb.
Vegetius de re Romana & peregrina antiquitate, pergam. Item de re militari, pergam. *quinquies*.
Vetus Longus de orthographia, bomb.
Venantii Fortunati poëmata, pergam.
Vibii Sequestris de fluminibus & lacubus cum notis, pergam. bomb. 1.
Volusii Mesiani de rebus pecuniariis, bomb.
Urbium nonnullarum attributa.

X

Xenophontis de vita Tyrannica & privata, bomb. *bis*. De re equestri, bomb. Cyropædia, pergam. *quater*. Tyrannus interprete Leonardo Aretino, pergam. *ter*. Apologia Socratis, bomb. *bis*, de morte Socratis, bomb.

Z

Zachariæ Chrysopolitæ concordia Evangeliorum. Item interpretationes nominum in Evangelio.
Zaëlis liber judiciorum, pergam.
Zauchini tractatus de hæreticis, pergam.
Zenonis Florentini commentarium in libros Rhetoricorum ad Herennium, bomb.
Zoroastri magica cum commentario Plethonis, bomb.

Index

Index Mss. Italicorum Bibliothecæ Ambrosianæ Mediolanensis.

Lettere di Gio. Balla a Matheo scritte sotto S. Carlo nel Pontificato di Pio IV.
Gio. Paolo Eustachio catalogo di tutti i libri Hebraici che hoggidi si ritruovano.
Gio. Pineda successione dei Rè di Spagna.
Gio. Sergambi Cronica di Luca d'all anno 1400.
Gio. Theristi vita sua.
Gio. Villani historia Fiorentina, *bis*.
Girolamo Arestino historia de' Este.
Girolamo Frachette de i moti di Francia l'anno 1583.
Giulio Brancaccio memorie delle guerre in cui egli si e trouvato.
Vita di B. Juliana Monaca di Vareze.
Giuliano Gosselini della conjura di Piacenza contro il Duca per Luigi Farneze. Item compendio della guerra di Parma & Piemonte, o vero justificatione per Ferrando Gonzaga originale.
L'ezame di Giulio Mazarini.
Lettere di Giulio Savognano & altre opere, vol. III.
Viaggio a Candia di Giulio Tomilano.
Relatione della chiesa e de i Grigioni.
Gulielmo Dugarello Cronica di Padoua.

H

Helvetii loro natura.
Tavole Paschali di S. Hippolito vescovo Portughese.
Historia della casa Liviana.
Historia de i fatti de Ludovico Moro, *bis*.
Historia di Verona d'Onufrio Panuinio.
Sentenza contro Humiliati & altre cause, e scritture di questo ordine.

I

Jacomo Corbinelli lettere.
Jacomo Paluzo relatione di Parma.
Jean de Meung Romand della Rosa, pergam.
L'Archadia di Jacomo Sannazaro.
Indice de i MSS. della Libraria di Robio, della Libraria di Medicis, dei libri Græci MSS. & altre instruttioni datte a varii Nuntii & Ambasciatori, volum. XIII.

L

Raguaglio di molte lettere de Maroniti, di fra Paolo Eremita, di Pio IV. a diversi: di Latino Latinio, di diversi a Onuphrio Panuinio, di Gabriel Salvago e molte altre, vol. L. almeno.
Lettere de i Pontifici & Imperatori raccolte de Petro della vigna.
* Lonello Zocco historia delle famiglie nobili di Padoua.
Ludovico Moro historia de suoi fatti.
Relatione di Francia di Marino Justiniano dell'anno 1533.

M

Martyrio d'alcuni Padri Cassinensi in Inghilterra.
Maestro di Casa e suo officio.
Matheo Villani historia.
Michaël Soliano relationi di Roma III. & di Austria.

Modi d'ajutare le Religioni cadute.
Monasteri & entrate della Congregatione Cassinense.
Relatione della Moscovia.
Historia della famiglia di Musali.

N

Descrittione della Navarra & altre cose toccante a questo regno, vol. VI.
Navigatione del mundo nuovo poëma di Torquato Tasso.
B. Nilo juniore vita sua.
Note di varie e diverse picture per principi & altri personaggi di valore raccolte da piu Signori, volumina II.

O

Ollanda, sua descrittione & altre cause.
Ongaria, varie scritture della guerra & del regno d'Ongaria, volum. IX.
Onufrii Panuini vita sua.

P

Relatione di Padoua.
Trattati varii di pace, vol. VI.
Guillelmo Ongarello Chronica di Padoua & altre memorie concernente questa cita, volum. VII.
Paleotti discorso della famiglia Panigarola.
Lettere di Paolo Eremita a diversi.
Paolo Tiepoli relatione di Roma, al tempo di Pio IV. & Pio V.
Le cause perche sua Santita a risolto restituire Parma al Duca Ottavio.
Relatione della morte di Pier Luigi Duca di Parma.
Giudicio sopra il Pastor fido.
Lettere del Patriarcha d'Armenia, al Sommo Pontefice.
Relatione di Persia di Gio. Michaële consolo el Levan e.
Petrarca vita sua.
Littere di Pietro Bembo, la sua morte e testamento.
Pietro di Dante Comment. l'inferno di Dante.
Pietro Fiorentino dialogi delle cause di Padoua.
Pietro Martyre Minuti oratione funebre nella morte di Georgio Odiscalcho vescovo di Vigevano.
Pio V. Pontefice la sua vita.
Pietri Ragazoni relatione di Sicilia.
Relatione di Polonia del Lipomanno & altre cose toccante a questo regno, volum. III.
Pontefice Romano, spese sue, e discorso sopra l'accrescimento della Sedia Apostolica.
Portogallo, informatione per le guerre di Portogallo.

R

Ramusio le sue antiquita.
Familie nobili di Reggio.
Reginaldo Polo lettere, sua morte e testamento.
Relatione del stato & viveri de' Suizzeri.
Relatione del stato & regni di Suetia, di Transilvania, dell' Indie Occidentali & del Africa di Pietro Duodo: della Dalmatia, della China, del stato del Turco, di Francesco Gondola a Pio IV.
Religione de i Servi, sua origine e historia.

S

Lettere di Salvatio mentre fu nuncio& altre opere sopra Boccacio e la poëtica.
Arrivo del Duca di Savoia in Sarragozza.
Relatione della chiesa di Sassonia.
Prentensioni di Francia contro il Duca di Savoia.
Scotia, lettera del Losso su la morte della Regina di Scotia, sommario di successi della Scotia fin all'anno 1580.
Relatione d'Inghilterra doppo la morte della Regina di Scotia.
Riforma de Secretarii del Papa.
Sentenza contro li Caraffa, contro il P. Giulio Mazarino. Informatione delle cose di Siena, II. vol.
Scritturæ intorno alla creatione di Sixto V.
Relatione del Sofi.
Historie antiche e moderne di Spagna & altre cose toccante a questo regno, volumina XXVIII.
S. Speciosa sua vita.
Speron Speroni lettere,historie & altre scritture, vol. XIX. serie de principi di Salerno.
Stephano Beneventano.
Historia di Pavia.
Descrittione della Spagna & altre scritture, vol. XVIII.
Lettere del principe Strozzi.

T

Testamento e morte d'alcuni Cardinali e di Paolo Jordano Orsino.
Thomaso Porchachico histot.
Torquato Tasso poësie, volum. VII.
Tunesi relatio a Gabriele Serbessono.
Turco descrittione delle Imperio del Turco & altre scritture concernente la Monarchia, le guerre e la potenza del Turco, Trattati XXVII.

V

Descrittione della cita di Valenza.
Descrittione della Valtellina.
Descrittione del Castello di Varadino.
Varchi lettere.
Venetia, historia di Venetia di Nicolo Doglione, dal Rizzo & altre cose, vol. XVIII.
Historia di Verona & altre scritture, vol. V.
Funerale de Matheo Giberto Vescovo di Verona.
Viaggii di Gregorio XIII.
Relatione della cita di Vicenza & delli sette communi.
Vincenzo Quirini lettere alla Republica Venetiana mentre era Ambasciatore all'Archiduca & legatione sua al Re di Castiglia per la Signoria.
Discorso sopra la fortificatione di Vienna.
Della cita di Vigevano.
Vita de F. Petrarca d'autore incerto.
De i Philosophi antichi, pergam.
Encomio di Victoria Corrambana.
Ungaria, suo guerregiare contro al Turco.
Vocabolario volgare.

Z

Zacharia Motosini lettere sopra l'armata dell'anno 1538.

BIBLIOTHECA AMBROSIANA MEDIOLANENSIS,

Sive notæ & observationes, quas in Bibliotheca illa conscripsi anno 1698.

Biblia Hebraïca cum nota sequenti Hebraïca in fine, cujus sensus est: *Absoluta sunt Biblia Hispali anno 350. a creatione mundi.* Quæ supputatio si accurata sit, admodum recentem codicem denotat, quem magni faciunt: nam est anous Christi 1590. parva supputatio Hebræorum secundum quam annus 310. est 1550.

Biblia Samaritana antiquissima, quam minimæ formæ *in*-12°. Hæc sane, si cui vacaret, vellem collata cum editis.

Biblia Syriace charactere qui dicitur Estraoghelos perantiqua.

Polyglotton Actuum Apostolorum & Epistolarum Pauli lingua Armena, Arabica, Coptica, Æthiopica, per columnas digestum; contextus Armenus non pertingit ad finem.

Codex Arabicus dictus, *Camus*, perrarus.

Quatuor Evangelia Græce, codex membranaceus X. sæculo conscriptus.

Codex alius Græcus partem Bibliorum complectitur annorum circiter mille, rotundo charactere unciali; quod dicimus ut distinguatur a charactere oblongo ac deflexo, qua de re suo loco. Hujus accentus prima manu conscripti sunt. Codex in magno fol. columna triplici.

Codex quatuor Evangeliorum sæculo X. In alio Epistolæ S. Pauli sæc XI. Hujusmodi codices membranacei paris ætatis passim occurrunt in hac Bibliotheca.

Codex plus mille annorum habens partem Veteris Testamenti charactere unciali.

Codex alius Membranaceus X. sæc. Proverbia Salomonis & Ecclesiasticus.

Josephi operum Tom. 2. incipiens a libro XI. membranaceus. Putatur esse pars secunda codicis Regiæ Bibliothecæ, qui priores X. libros complectitur. Habet historiam Christi perinde atque editi.

Codex alius *Josephi* de captivitate Judaïca libri septem, & pars secundi libri antiquitatum X. sæculi membranaceus, num. 52.

Catena antiqua in Hesaïam *bis*, *terve*. Item catenæ in Jobum plurimæ.

Origenis Philocalia, codex recens XV. sæc.

Liturgia Chrysostomi antiquissima in codice membranaceo. Item in alio codice Liturgia Basilii. Hæ Liturgiæ si non germanæ, remotioris saltem antiquitatis sunt. Quæ in Bibliotheca Barberina S. Basilii Liturgia asservatur, octavo sæculo exarata est, ut supra dicimus.

Constitutionum Apostolicarum codex recens.

Eusebius de Evangelica Demonstratione, imperfectus codex XV. sæculo. Hujus operis codices perquam rari sunt.

Athanasii commentaria vera in Psalmos ex Bibliotheca Scorialensi exscripta; unde quæ desiderabantur in commentario nuper a nobis

edito exscripsimus. Animadvertendum est A alium commentarium in ista Bibliotheca, necnon in Musæo Justinianæo Venetiis, occurrere, qui Athanasii item nomen præfert: at Athanasii Magni esse nequit, germanum enim singulis ferme post Athanasium sæculis memoratum novimus. Istius initium est, Μακάριος ἀνὴρ, &c. Αὕτη ἡ προφητεία πληροῦται εἰς τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀριμαθίας.

In codice numero 243. habetur Athanasii in secundum Domini adventum sermo. Cujus initium: φοβοῦμαι τὸν θάνατον ὅτι πικρός μοί ἐστι. Subsequentia multa eadem sunt, quæ in sermone ad Antiochum de pœnis inferni.

Dum evolverem codices Athanasii, incidi B in Eugenii Diaconi legationem ad Athanasium & Synodum Alexandrinam pro causa Marcelli, quæ in Collectione nostra edita fuit.

Basilii Magni Ascetica ad Monachos, codex membranaceus antiquus, aliique nonnulli ejusdem. Pars Epistolarum ejusdem in codice recenti.

Codex Gregorii Nazianzeni orationes complectens, noni sæculi. Duæ priores paginæ indicem & encomium Gregorii continent in charta purpurea aureo charactere. Scribitur codex charactere unciali oblongo ac deflexo cum accentibus prima manu. Habet puncta C ad imum litterarum pro majore, ad summum pro media, ad medium pro minima interpunctione. Attamen isthæc persæpe non pari ritu procedunt, ut vix certum maneat κριτήριον. Codices orationum S. Gregorii Nazianzeni istic ut & alibi frequentes sunt; Carminum non item, unum tantum in Ambrosiana observavi.

Nicetæ in Gregorium Nazianzenum Scholia, codex antiquus.

Chrysostomi homiliarum in Matthæum & Joannem, in ἀνδριάντας, in Pauli Epistolas, codices Chrysostomi, istic ut & alibi, frequentissimi sunt: Epitome item commentarii Joannis Chrysostomi in Paulum.

Theodoretus in Ezechielem, codex membr. D X. sæculi. Ejusdem in XII. Prophetas, codex recens.

Synesii Epistolæ & Herodiani quædam, cod. bombycinus recens.

Joannis Climaci Scala, codex membranaceus, X. sæculi. Alius ejusdem, paris antiquitatis.

Codex operum S. Joannis Damasceni XIII. sæculi bombycinus emptus in Corcyra. Ejusdem Octoëchos in codice membranaceo XI. sæculi, quod item opus in alio codice habetur. Ejusdem opera Logica, Philosophica, Theologica, in codice bombycino XIII. sæ- E culi. Ejusdem opera musica cum Musicis notis.

Euthymii Panoplia.

Annales Zonaræ.

Codex XII. sæculi in charta bombycina, Anonymi in S. Dominicam, item vita S. Demetrii.

Codex num. 239. De Legationibus gentium ad Romanos.

Procopii Hist. Gothica & Imp. Justiniani XIII. sæc. Ejusdem de eadem, quatuor volumina, codices recentes sunt.

Sermones Naucratii discipuli Theodori Studitæ.

Philippi Philosophi Cerameutæ, Homiliæ in Evangelia.

Macarii Chrysocephali Metropolitæ Philadelphiæ Homiliæ.

Herodoti operum codices bini bombycini XIII. sæculi.

Thucydides *bis*, in codicib. XIII. circiter sæc.

Xenophontis Historiæ, cod. bombycinus XIII. sæc. alius item bombycinus sæculi XV.

Dionysius Halicarnasseus recens.

Diodori Siculi, codex XIV. sæculo conscriptus.

Plutarchi codices multi tam membranacei, quam bombycini.

Æliani variæ historiæ in membrana sæculo XIII.

Alexandri Magni vita ab Anonymo, forte eadem quæ Callisthenis inscribitur in Bibliotheca Regia.

Eunapii vita Philosophorum recens.

Strabonis Geographiæ codices duo recentes.

Stephani Byzantini, de Urbibus, cod. recens bombycinus.

Nicephori Blemmidæ Synopsis Geographiæ.

Platonis non ita antiquus codex.

Aristotelis operum codices multi.

Simplicius in libros Aristotelis, cod. recens, num. 208.

Syrianus Philosophus in Aristotelem, codex bombycinus recens.

Porphyrius in Aristotelem, cod. bombycinus recens.

Herennii Philosophi in Aristotelem, cod. recens.

Joannes Grammaticus in Aristotelem, cod. recens.

Psellus in Physica Aristotelis, cod. membr. XII. sæculo.

Hammonis commentarii in libr. Aristotelis, περὶ ἑρμηνείας.

Cornutus de diis, bombycinus Græce, recens. Idem de cœlo, recens.

Damascii Philosophi de primis principiis.

Stobæi collectanea, cod. bomb. recens.

Pythagoræ vita per Malchum, codex recens, bomb.

Nicolai Episcopi Methonensis in Procli Theologiam, quam coarguit.

Olympiodori in Platonis Phædonem.

Procli comment. in Parmenidem.

Alexander Aphrodisieus, codex XIV. sæc. Item alius recens.

Nathanaëlis opuscula Philosophica & Theologica, codex XIV. sæculi.

Emanuelis Palæologi Imperatoris disputationes de fide cum Persa.

Περὶ τῆς τοῦ Γρηγορᾶ ψευδογραφίας ὁμοῦ καὶ δυσσεβείας, *id est*, de mendacibus Gregoræ scriptis, & de ejusdem impietate.

Λέοντος τοῦ σοφοῦ κατὰ τῶν Ἰταλῶν, *id est*: Leonis sapientis contra Italos.

Boëtii Græce versi codices non pauci.

Codex recens, in quo Gemini φαινόμενα. Autolici de ortu & occasu & de Sphæra. Theodosii de diebus & noctibus.

Euclidis codex recens bombycinus.

Codex multa complectens: Hypsiclis in Eucli-

Euclidem. Marini Protheoriam in Euclidem: Apollonii Pergæi Conicon: Sereni de sectione Coni: de sectione Cylindri: Theodosii σφαιρικὰ: Autolyci de Sphæra, bis occurrit in Ambrosiana: Euclidis φαινόμενα: Theodosii de habitationibus, bis in Ambrosiana: item de diebus & noctibus: Aristarchi de magnitudinibus: Autolyci de ortu & occasu, bis exstat in hac Bibliotheca.

Hypsiclis ἀναφορικός. Theonis λογικὴ ἔφοδος εἰς τοὺς στοιχειώδεις κανόνας τῆς ἀστρονομίας: *id est*, Introductio Logica in faciliores Astronomiæ regulas, codex sæculi XIV.

Proclus in Euclidem, codex bomb.

Codex XIII. sæculi ex insula Chio allatus. Expositio in duos libros Nicomachi de Arithmetica.

Cleomedis Κυκλικῆς θεωρίας μετεώρων. Item Nicomachi Arithmetica, codex bombycin. XIV. sæculi.

Diophantis Arithmetica, codex recens, *bis*. Persæ Philosophi, non ita vulgo noti, Astronomia.

Ptolemæi & Theonis canones, codex pulcherrimus XIV. sæculi.

Heronis πνευματικά.

Polyæni strategemata.

Onosandri strategica, codex bombycinus.

Claudii Ptolemæi, Manuelis Bryenii Harmonica.

Non deerant apud Græcos qui periculosæ & vanæ ἀποτελεσματικῆς, sive Astrologiæ judiciariæ arti operam darent. Tres ejus argumenti scriptores uno in codice continentur, cum commentitiis ut videtur nominibus, quia fortasse non liceret talem artem profiteri palam. Apomasaris Apotelesmatica, Mpalis, lege *Valens*, Apotelesmatica methodus Rhamulii, codex num. 354.

Multo major scriptorum caterva reperitur in libro quodam de arte conficiendi auri, num. 193. bombycino recenti. Stephani Oecumenici de Physica consideratione: Epistola ad Theodorum. Compendium Sacræ artis. Doctrina ad Heraclium Imperatorem. Heliodori ad Theodosium de arte Mystica. Theophrasti Philosophi de arte divina. Hierothei Philosophi de arte divina. Archelai Philosophi de eadem arte. Pelagii Philosophi de divina & sacra arte. Ostanis Philosophi de eadem arte. Democriti Physica Mystica de confectione Azymi. Synesii Philosophi ad Dioscorum in librum Democriti. Anepigraphi Philosophi de albefactione λευκώσεως & de auro conficiendo: Zozimi divini de virtute, de divina aqua. Christiani Labyrinthus Salomonis: de temperando ferro, conficienda crystallo & aliis naturæ arcanis. Hierotheus de sacra arte. Item Pappi Philosophi.

Aristides Quintilianus de Musica, Græce.

Hippocrates, codex bomb. XIII. sæculi.

Theophilus in Hippocratem.

Pauli Æginetæ de re medica codex.

Theophrasti, codex membr. XIV. sæc.

Galeni opera quædam, codex bombycinus recens.

Dioscoridis item.

Nicandri Theriaca, codex recens.

Aretæus Cappadox de morbis.

In uno codice orationes Lysiæ, Gorgiæ, Aristidis, Polemonis, Andocidis, Isæi, codex recens bombycinus.

Isocratis pauca in codice bombyc. recenti.

Demosthenes in codice bombycino recenti. Item in alio XIV. sæculi.

Aristidis orationes in codice bombyc. XIV. sæculi. Item in alio recentiore.

Luciani Dialogi.

Æsopi vita & fabulæ per Maximum Planudem: Initium vitæ, πραγμάτων φύσιν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἠκρίβωσαν. Codex XIV. sæculi.

Phalaridis Epistolæ, itemque Bruti & Philostrati: Enchiridion Epicteti: Æsopi fabulæ: Gabriæ fabulæ in codice recenti XV. sæculi.

Philostrati & Libanii Epistolæ in codice recenti.

Dionysii Longini περὶ ὕψους.

Aphthonii progymnasmata in codice 194. multique alii ejusdem codices exstant in Ambrosiana. In codice quodam cum Aphthonio, Hermogenes comparet.

Syriani, Marcellini & Sopatris scholia in Hermogenem.

Michaëlis Presbyteri de constructione partium orationis, opus editum Edessæ in Mesopotamia, petente Lazaro Diacono Philosopho & Logotheta, & in eodem codice Joannes Grammaticus. Item Trypbon de Passionibus dictionum.

Theoduli Magistri nominum Atticorum ἐκλογή. Codex bombycinus XIV. sæculi. Hic Theodulus in alio codice Thomas Magister nuncupatur.

In uno codice Hephæstion de Metris, Michaëlis Apostolii proverbia, necnon Georgii Alexandrini.

Georgii Scholarii Grammatica in codice bombycino XIV. sæculi.

Theodosius de Accentibus.

Moschopulus de Metris. Ejusdem Grammatica sæpe.

Historia Iliados Homeri in codice membranaceo XI. sæculi, soluta oratione Græce conscripta cum tabellis miniatis, gesta repræsentantibus.

Lexicon Cyrilli in codice XIV. sæculi.

Manuelis Moschopuli Lexicon amplum in codice bombycino XV. sæculi.

Lexicon Græcum parvum, in membrana.

Lexicon aliud Græcum in-4°. in codice membranaceo XI. sæculi.

Harpocrationis Lexicon, atque in eodem codice qui recens est, orationes decem oratorum.

Lexicon membranaceum parvum in codice XIV. sæculi.

Lexicon Poëticum in alio codice.

Homeri Ilias in codice membranaceo XII. sæculi, item in bombycino XIV. atque in multis aliis. Ejusdem βατραχομυομαχία, codex bomb. XIV. sæculi. Homeri item Odyssea cusa Florentiæ, anno 1488.

Joannis Grammatici parva Ilias.

Hesiodi opera & dies in codice membranaceo XIII. sæculi. Item scutum Herculis & Theogonia in cod. bombycino XIV. sæculi.

Æschyli quædam.

Pindari codex, bomb. recens.

Sophoclis codices duo bombycini XIV. sæculi, & alii non pauci.

Euripidis cod. XIV. fæculi. Ejufdem codices alii bene multi.

Lycophronis codex cum fcholiis bombycinus XIV. fæculi, item alii ejufdem. Tzetzæ in Lycophronem.

Theocriti codex bomb. XIV. fæc. Alius ejufdem ætatis.

Ephefi Carmen in codice, numero 430.

Codex XIII. fæculi in quo Salluftius Platonicus de Diis.

Mofchi Idyllium: Simmiæ fecuris & Ara: Theocriti σύριγξ: Odyffea Homeri, in uno codice.

Ariftophanes in codice bombycino XIV. fæculi. Item in alio ejufdem ætatis. Alii ejufdem non pauci.

In codice bombycino XIII. fæculi Euripidis Tragœdiæ quædam, Ariftophanis Comœdiæ nonnullæ, Sopboclis quædam, circumferuntur.

Empedoclis Carmina, Sphæra & alia, cod. bombycinus recens. In codice membranaceo recenti Apollonii Argonautica, Homeri Batrachomyomachia, Herodoti de vita Homeri, Orphei Argonautica, Callimachi Cyrenæi Hymni, Homeri Hymni. Anthologia, codex membranaceus XI. fæculi.

In codice bombycino XIV. fæculi, Oppiani Halieutica, Euripidis tres priores Tragœdiæ. Æfchyli item tres priores.

Oppiani codex membranaceus. Item alter bombycinus. Item alius.

Orpheus, itemque Callimachus in codice recenti bombycino.

Pythagoræ poëma in codice XIV. fæculi. Apollonius Rhodius in codicibus duobus.

Arati Carmen in codice membranaceo.

Phili Carmina, codex recens.

In codice quodam Ambrofiano habetur Lexicon vocum Saracenicarum hoc titulo λέξεις Σαρακηνικαὶ κατὰ ἀ β'. voces Saracenicæ alphabetico ordine.

Ἀάδου δ' ἴλπις, ἴςων ἐλεφάντος, *Aadu d'ilpis os Elephantis.*

Ἀγκούρβι, ςαφυλῖνος ὀρεινὸς, ἢ ςαφὶς ἀγρία. Ancurbi Staphilinus montanus, aut ftaphis agreftis, herba pedicularis.

Ἀγκαρχίντεν, τὸ πυγίδιον, *Ancarchinten, pigiden.*

Ἀγκιζάν, ὀπὸς σιλφίου, *Ancizan, fuccus laferpitii.*

Ἀγνός, ἢ πεντάφυλλος, *Agnus aut Pentaphyllus, herba quinque foliis*, &c.

Hi codices Græci. In Latinis iftæc, ex multis pauca, obfervavi.

In codice XI. fæculi, fententiæ diverforum Patrum de primatu Romanæ Ecclefiæ.

In codice IX. fæculi, contra Claudium Taurinenfem de Imaginibus.

Dictionarium Latinum ingentis molis IX. vel X. fæculi.

Prudentii codex VII. vel VIII. fæc. tam remotæ antiquitatis vix alium hujus fcriptoris videas. Antiquior tamen videtur Prudentius Regiæ Bibliothecæ.

Codex VIII. fæculi charactere Langobardico, in quo Gennadii de Ecclefiafticis dogmatibus, Bachiarii fides, fymbolum Athanafii, omnia eadem manu.

Codex feptimi circiter fæculi ubi multæ fententiæ & dicta Patrum hinc & inde excerpta, & inter alia Philippi difcipuli S. Hieronymi. Amanuenfis Genfericum Vandalorum Regem, lufu quodam litterarum & numerorum Antichriftum effe probat.

Codex VIII. fæculi Langobardicis litteris, in quo Ambrofii commentaria in Evangelium.

Codex illo antiquior partem Bibliorum complectitur.

Codex VIII. fæculi Langobardicis, litteris habet quafdam Chryfoftomi homilias: Eucherii Lugdunenfis quædam: Confeffionem fidei Luciferi, item confeffionem Athanafii quæ habetur inter fpuria Vigilio attributa: item fidem *Ambrofii*.

Codex XIV. fæculi. Defcriptio Archipelagi Latine, bombycinus, cum figuris locorum, minio depictis.

In codice XII. fæculi membranaceo verfio Daretis Phrygii Gallico metro.

> Salemons; nos · enfeigne; & · dit;
> E fil · lit; hon: en fon: ecrit;
> Que nus ne deit fon fens celer
> Ainz fe deit hon fi demonftrer
> Que lon i ait preu e henor.
> Quenfi firent li anceifor.
> Se cil qui trouverent les partz.
> E les granz livres des fet artz.
> Les Philofophes les traitiez
> Dont toz li monz eft enfeignez
> Se fuffent teu veirement.
> Li fiecles vefquit folement
> Comme beftes euffons vie.
> Que fuft faveirs ne que folie
> Ne feuft hon fors efgarder
> Ne lun del autre deffeurer

Alios item codices ex multis Latinis pauciffimos evolvi v. g. Origenis in Epiftolas Pauli, Lactantii Firmiani Inftitutionum, Caffiodori, Gregorii Moralium in Job, antiquum B. Remigii commentarium in Apocalypfim. Itemque Julii Cæfaris, Plauti & Ciceronis codices.

In alio Bibliothecæ Ambrofianæ conclavi funt quidam codices qui elegantiæ caufa in armario quodam affervantur. De Jofepho Latine fcripto egerunt multi: unum jam pridem obfervatis addere libet, charta quam Phillyram, feu Papyrum Ægyptiacam effe putant, multo denfior eft charta, item papyrea, qua confectus eft codex S. Marci Venetiis, longe antiquior codice Jofephi Ambrofiano. Eft itidem Virgilii codex, olim Petrarchæ, refperfus notis obfervationibufque ipfius Petrarchæ manu nitido charactere. Codex item Epiftolarum S. Caroli Borromei, quarum pleræque manu ipfius S. Viri confcriptæ funt. In eodem armario vifitur codex Rutheno charactere quem vocant S. Cyrilli, argenteis tabulis compactus, in queis anaglypha funt: monftrantur item quædam ipfa manu S. Thomæ Aquinatis confcripta. Picturis egregie exornatur locus, & inter has tabella depicta a Virgine quadam cui nomen Fides Gallicia.

In Septalorum Mufeo Mediolani vifitur charta quædam papyrea antiquiffima Catalogum Reliquiarum, quæ tempore S. Gregorii Papæ Romæ erant, complectens, quæ a Doctiffimo Muratorio publici juris facta eft.

BIBLIOTHECA
DUCIS MUTINENSIS

BIBLIA Hebraïca antiqua elegantissima, tribus columnis, membranacea.

Codex recens Liturgiarum Græce, Syriace, Æthiopice, Armeniace.

Epistolæ Pauli, Arabice.

Liber Cabalæ Hebraicus antiquus.

Codex Ruthenicus, de Officio divino.

Codex Græcus Evangeliorum, membranaceus, XI. sæculi.

Codex Græcus Evangeliorum, ut per annum dicuntur, charactere unciali antiquissimo VIII. sæculi, membran.

Acta Apostolorum Græce in codice IX. sæculi, membran. charactere unciali oblongo ac deflexo, cum accentibus prima manu positis.

Psalterium elegantissimum XI. sæculi membranaceum, cum hac inscriptione a fronte: ἐτέθη ἡ βίβλος αὕτη ἐν τῇ ἁγίᾳ μονῇ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν Μοναχοῦ Θεοδοσίου τοῦ Ξυλαλᾶ, καὶ ὁ ἀναγινώσκων ταύτην διὰ τὸν κύριον ὡς μακαρίζῃ αὐτόν, καὶ ὡς δέηται ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, quæ haud ita perite notata, ita vertimus. *Repositus est liber iste in sacro Monasterio pro remissione peccatorum Theodosii Xylala Monachi, qui legerit per Dominum, laudet ipsum, preceturque pro anima illius.*

Codex membran. XI. sæculi. Anonymi expositio in Matthæum Græce. Apollinarii versus in Psalterium.

Codex elegantissimus X. sæculi membranaceus. Clementis Alexandrini προτρεπτικὸν, παιδαγωγικὸν, & Hymnus, ut in editis. Justini ad Zenam. Ejusdem contra Græcos. Athenagoræ legatio. Tatianus. Et in fine de Sibyllis. Codex huic consimillimus est in Bibliotheca Regia.

Magnus codex in folio bombyc. XIV. sæculi, totus Athanasio adscriptus, cujus titulus: Ἀθανασίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, περὶ τῆς ἁγίας ὑποστάσεως καὶ ὁμοουσίου τριάδος, cujus initium est: ὡς ἐπὶ μακροὺς ἡμᾶς ἀγῶνας, quod opus Athanasii nomen falso præfert.

Chrysippi discipuli Euthymii in Joannem Encomium. Exstat in duobus foliis. ad compacturam recentioris manuscripti usurpatis, charactere unciali IX. sæculi. Patet hunc Chrysippum discipulum esse magni illius Cœnobiarchæ Euthymii, qui sæculo V. floruit, cujusque vitam a Cyrillo discipulo scriptam edidit D. Jacobus Loppin in Analectis nostris. Ibi vide p. 67. ubi dicitur: Χρύσιππος δὲ πολλὰ συγγράμματα κατέλιπε πάσης ἀποδοχῆς ἄξια. *Chrysippus autem complures libros reliquit omni approbatione dignos.*

In codice quodam, Synesii Epistolæ ad 157^am^. At desunt 30. Priores. Eunapii quædam de vita Sophistarum. Libanii Epistolæ 264. Æsopi fabulæ & vita per Planudem. Codex est XIV. sæculi.

Codex bombycinus XIV. sæculi, Euthymii Zygabeni Panoplia, cujus Latina tantum versio cusa est.

Codex anno 1559. descriptus Venetiis, Photii Bibliotheca.

Theodori Prodromi expositiones Canonum sacrorum.

Codex XIV. sæculi, Zonaræ historia. Ejusdem alter codex recentior.

Codex recens, Cantacuzeni historia.

Anonymi de genere Saracenorum. Initium: Ἰστέον ὅτι ἡ Φατὶμ θυγατὴρ ἦν τοῦ Μουχοὺμετ. *Sciendum Phatemam filiam fuisse Muchumeti.*

Lexicon aliud recentius.

Codex XV. sæculi, Herodotus.

Codex XV. sæculi, Diodori Siculi libri quidam ad calcem hæc Amanuensis verba leguntur: Μιχαὴλ ὁ Ἀποστόλης Βυζάντιος μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς αὐτοῦ πατρίδος, πενίᾳ συζῶν, καὶ τήνδε βίβλον μισθοῦ ἐν Κρήτῃ ἐξέγραψεν, id est: *Michaël Apostoles Byzantinus post excidium patriæ in Penuria degens, hunc librum mercedis causa in Creta descripsit.*

In codice X. sæculi membran. Luciani quædam.

In codice XIV. sæculi Libanii Orationes.

In alio Heronis Mathematica.

Aspasii in Ethica Aristotelis.

Alexandri Aphrodisiei Simplicii, Blemmidæ, Joannis Philoponi, & aliorum pene innumerorum codices in Aristotelem.

Hippocratis & Galeni codices bene multi istic ut & in aliis Bibliothecis Italicis: nam medica res proximis sæculis multum florebat.

Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου in primum librum Apollonii conicorum.

Hesiodi opera & dies, codex recens.

Aristophanis codices bene multi.

Euripidis non pauciores.

Theognidis γνῶμαι.

Hi codices Græci a me observati: in Latinis pauca notavi.

Lactantii Firmiani institutiones.

Prisciani librorum codex XIV. sæculi.

Nonii Marcelli codex.

Ciceronis operum codices bene multi.

Sallustii codex XIV. sæculi.

Cæsaris item, Plauti, Terentii, Ovidii, Lucani, Auli-Gellii, sive Agellii, codices non pauci.

Persii codex XIV. sæculi.

Tibullus XV. sæculi.

Livre de Tournois envoyé par un Duc de Brunswic, XV. sæculo.

Dantis d'Aligeri, codex auctori pene æqualis, egregie descriptus.

MSS. CODICES MONASTERII
Sancti Benedicti Padolironensis.

COdex Bibliorum membran. X. sæculo.

Origenis operum codex membran. ejusdem ætatis.

Codex X. sæculi membran. Hieronymi epistolæ.

Codex X. fæculi membran. Ejufdem commentaria.

Codex ejufdem ætatis. Hieronymi de Scriptoribus Ecclefiafticis, in quo item quædam Caffiodori, & in fine Probæ Falconiæ carmina. Ad calcem autem legitur:

Proba uxor Adelphi, mater Olibrii,& Aliepii (fic pro Alypii) cum Conftantini (fic pro Conftantii) Imperatoris bellum adverfus Magnentium confcripfiffet, confcripfit & hunc librum.

Codex XI. fæculi membran. fic inchoatur: Incipit Tractatus primus S. Ambrofii Epifcopi de Epift. Pauli ad Romanos. Deinde fequitur tractatus Domini Remigii venerabilis Monachi, & eruditiffimi commentatoris. In omnibus autem nomen fuum tacuit, ut cum fapientia culmen quoque humilitatis attingeret.

Codex XI. fæculi, Gregorii Magni in Ezechielem, & Remigii in Marcum.

Codex X. fæculi, Gregorii Magni in Job.

Codex XIV. fæculi Epiftolæ ejufdem.

Codex alter XII. fæculi, Gregorii Morales in Job.

Codex noni fæculi, Ifidori Hifpalenfis, & Juliani Toletani opera.

Codex magnæ molis undecimi fæculi, Burchardus de Poteftate & primatu Apoftolicæ Sedis.

Claudii Taurinenfis Commentum in Ruth, & libros Regum.

Codex XII. fæculi, Hugonis de Clauftro corporis & animæ.

Alii item multi codices iftic habentur operum Auguftini, Hieronymi, Origenis, & antiquarum Joannis Chryfoftomi verfionum Latinarum.

EX BIBLIOTHECA

EX BIBLIOTHECA S. CÆSAREÆ MAJESTATIS VINDOBONENSI,

Quæ inter præstantissimas Europæ numeratur.

SELECTA EX PETRO LAMBECIO ET NESSELIO.

Petri Lambecii, Tomo primo, pag. 168. & seqq.

Catalogus quorumdam Manuscriptorum codicum Arabicorum, Persicorum, Turcicorum & Hebraïcorum quos V. Cl. Sebastianus Tengnagelius legavit Augustissimæ Bibliothecæ Cæsareæ Vindobonensi, ubi etiam nunc summa cura asservantur.

ALCORANUM Arabice cum versione interlineari Turcica. Codex rarus & in ipso Oriente inveotu difficillimus n. 1.

Ismaëlis Abi Elphadæ. Principis Emiseni in Syria Cosmographia Arabice secundum gradus longitudinis & latitudinis ex diversis antiquis auctoribus collecta, *fol.* n. 2.

Annales rerum a Muhammede ejusque successoribus Caliphis, Regibus & Principibus Muhammedanis ubique gentium gestarum ab initio ejus sectæ usque ad Muratis, sive Amuradis Tertii Imperatoris Turcarum obitum; compositi a Seid Mustaphâ filio Hasenis Huseinis, alias appellato *Genabi*, liber rarus & auro contra carus Turcice, *in-fol.* n. 3.

Mirchondi, sive Emir Choand Historiarum Tomi duo. Primus tomus continet historiam a coodito mundo, & vitas omnium Prophetarum & Philosophorum illustrium Græcorum; item vitas Regum Persarum anóquorum usque ad Muhammed. Secundus complectitur vitas Muhammedis, Ebubecher, Omar, Othman & Ali, copiosissime. Historia rara, lingua Persica eleganter scripta.

Compendium historiæ Mirchondææ, auctore Temur Chan, filio ejusdem Mirchondi, Persice, *fol.* n. 5.

Lexicon Persicum Turcica lingua explicatum, auctore Emir Husein Ajassi, cum interpretatione ipsius Sebastiani Tengnagelii Latinâ, quam composuit 1614. *in-fol.* n. 9.

Lexicon Arabicum Turcice explicatum Anonymi. *fol.* n. 13.

Historia Turcica de rebus gestis Suleymanni Imperatoris Turcarum, auctore Mischangi Bassa, id est, Bassa Cancellario, conscripta stylo Turcico-Arabico-Persico elegantissime, *fol.* n. 14.

Chronicon Arabicum ab exortu Muhammedis, usque ad annum Hegiræ sexcentesimum quinquagesimum octavum, ex Arabicis & Christianis auctoribus collectum, *fol.* num. 15.

Scholion.

Æra, sive Epocha annorum Hegiræ vocatur supputatio temporum, qua Arabes, Turcæ cæterique Muhammedani utuntur, in perpetuam memoriam persequutionis Pseudoprophetæ Muhammedis ob novæ religionis

professionem, & fugæ ipsius ex urbe Mecha. Contigit autem hæc fuga anno Æræ Christianæ vulgaris sexcentesimo vigesimo-secundo, anno Imperii Heraclii duodecimo, vespera diei decimi-quinti Julii, ineunte secundum consuetudinem Judaïcam feria sexta, sive die Veneris; quem diem propterea Muhammedani tanquam sacrum colunt ea reverentia, qua Judæi Sabbatum, & Christiani diem solis, sive Dominicam. Hinc igitur incipit annus primus Hegiræ.

Tractatus eruditissimus & elegantissimus de admirandis, sive mirabilibus rerum creatarum. Continet Historica, Physica & Mathematica complura, stylo mixto Turcico-Arabico. Script. *in*-4°. n. 16.

Historia omnium Prophetarum elegantissime scripta una cum punctis vocalibus, *in*-4°. n. 17.

Lexicon Arabico-Turcicum copiosum & accuratum, auctore Mustapha filio Schemseddini Kara-Hisari (id est, ex nigro Castello) vulgo vocatum Achteri, *in*-4°.

Lugat Halimi, id est, Lexicon, Persicum, Turcice & Arabice explicatum, adjunctis scriptorum Persarum auctoritatibus, auctore Lutph-Assaben Joseph Halimi, rarum & insigne opus, *in*-4°.

Historia Stirpis Othomanicæ ab initio Sultani Othomani, usque ad Sultanum Soleymannum, Turcica lingua, *in*-4°. Desinit in anno Hegiræ 956.

Vitæ Sanctorum quorumdam Sectæ Muhammedicæ, sive Musulmannicæ, quorum index in frontispicio libri exstat. Turcice.

Liber tractans artem divinandi ex Alcorano, & continens tria opuscula eadem materiâ, Arabice. In eodem codice Calendarium Turcicum & distantiæ, sive intervalla præcipuarum urbium Muhammedani Imperii, per milliaria computata a Constantinopoli urbe Regia, *in*-4°.

Historia Othomannica a condito Imperio Othomannico usque ad annum Hegiræ, sive æræ Muhammedanæ 870. Turcice, *in*-4°.

Libellus de Geomantia Turcice, *in*-4°.

Historia miscella, continens mundi creationem, Califarum sive successorum Muhammedis & Ægypti Sultanorum seriem, aliaque cum Historica tum Ethica, *in-quarto*; elegans liber.

Historia de Regibus Sinæ & Persiæ, initio mutila. Turcice, *in-quarto*.

Historia de odio novercali, per dialogum, in quo colloquuntur Rex, Regina & Veziri, sive consiliarii Regis, qui confutant calumnias a Regina privigno objectas; e Persica in Turcicam linguam traducta, & in 40. noctes divisa, *in-quarto*.

Dictionarium, sive explicatio vocum difficiliorum Arabicarum in Misnevi scriptore Persæ, & in Chulistan sive Roseto, libro morali apud Persas celeberrimo occurrentium, Arabice & Persice. Item Dictionariolum Arabico-Turcicum, *in-quarto*, n. 29.

Liber Persica lingua, eleganti stylo & manu conscriptus, de Rege sive Principe formando, per sententias, exempla & fabulas. Liber nobilissimus in Perside. Vocatur Anvar Subeili, *in-quarto*. Traductus ex lingua Indica in Persicam, n. 30.

Abd Elbaki, Poëta celeberrimus apud Muhammedanos. Floruit sub Sultano Suleymanno. Eleganter exaratus. Codex *in-quarto*, num. 31.

Precationes & capitula quædam ex Alcorano Arabice & Turcice, *in-octavo*.

Sententiæ morales variæ ex Locmanno, Platone, Aristotele, Diogene & aliis Philosophis Arabice, *in-octavo*, num. 34.

Miscellanea quædam Arabice & Turcice scripta a captivo quodam in Germania, *in-octavo*, num. 36.

Miscellanea quædam partim Arabica, partim Syriaca, vetustate detrita & lacera Ascetici cujusdam scriptoris. Institutio ad Monachos. Psalmi quidam Arabice. Vita S. Georgii Martyris. Sententiæ Apocryphæ SS. Joannis, Andreæ, Thomæ, Marci, Lucæ, Matthæi, Petri, &c. Hymnus in S. Georgium Martyrem & in Sanctam Barbaram, Hymnus in B.V. Mariam. Lockmanni sapientis præcepta ad filium. Carmen de vitiis & de poenis inferni. Hymnus in Nativitatem Christi. Nota dierum male auspicatorum singulis mensibus, & prognosticon singulorum annorum, a Daniele Propheta editum, apocryphum. Hymni aliquot in B. Virginem Mariam lingua Syriaca. Fragmentum duorum foliorum de *Planetis Syre*, cum aliis fragmentis, *in-octavo*, n. 37.

Explicatio decisionum & rituum Muhammedicorum, sive jura & cærimoniæ eorum, Arabice eleganter scripta, *in-fol*. num. 38.

Muhammedin, sive vitæ Muhammedis, Abu-Becher, Omar, Othman & Ali Carmine Turcico descriptæ, *in-fol*. n. 39.

Disputatiuncula cujusdam Hispani apostatæ adversus Christianos & Judæos, Arabice, charactere Africano. Inseruntur multa Philosophica ex Aristotele, Algazele, Averroe, &c. *in-fol*. n. 40.

Explicatio rituum Muhammedicorum, Arabice, in fine deficit, *in-fol*. n. 41.

Aben Sinæ, sive Avicenna, liber secundus de Medicamentis simplicibus, antiquo Africano charactere, Arabice; discrepat in multis ab excuso exemplari Romano, *in-fol*. vel *in-quarto*, grandi. Rarus & eximius codex, n. 42.

Evangelia quatuor Arabice adjunctis Evangelistarum vitis & variis ex textu Syriaco, Ægyptio & Græco lectionibus ad marginem adscriptis. Antiquus, rarus & magni pretii, codex *in-quarto* magno, n. 43.

Commentarius anonymi in Alcoranum Arabice, principio mutilus, *in-quarto*, n. 44.

Libellus de intentione vultus ad Deum, auctore Murade Beg, interprete Soleimanni Imperatoris, Turcice & Latine, *in-quarto*, num. 45.

Aben vel Ibn Bithar, liber de simplicibus ad curandos omnes corporis humani morbos, distinctus in XX. capita Arabice, n. 49.

Tractatus de ritibus & legalibus Muhammedanorum, Turcice, *in-quarto*, num. 50.

Alcoranum Muhammedis Arabice, *in-quarto*, num. 51.

Chulistan, sive Rosetum, liber moralis & sententiosus, in Persia celeberrimus, Persice, *in-quarto*, num. 52.

Dictionarium Arabico-Turcicum, *in-quarto*, num. 53.

Formulæ diverſorum contractuum, inſtrumentorum & Epiſtolarum Turcice, *in-4°*. n. 54.

Formulare Epiſtolarum Turcice, n. 55.

Soureth five capitula quædam ex Alcorano, quæ in Muhammedanorum templis recitari ſolent, *in-quarto*, n. 56.

Pars ſecunda quorumdam Capitulorum ex Alcorano, quæ in templis recitari ſolent, *in-quarto*, num. 57.

Pars tertia quorumdam Capitulorum ex Alcorano, *in-quarto*. n. 58.

Pars quinta, *in-quarto*, n. 59.

Pars decima, *in-quarto*, n. 60.

Pars viceſima, *in-quarto*, n. 61.

Dictionarium Turcico-Perſicum Auctore Scakidi, *in-quarto*, n. 62.

Grammatica Arabica Ahmedis ben Aly, ben Meſud, & duæ aliæ Grammaticæ, *in-quarto*, num. 63.

Boſtan five hortus, Poëma Perſicum, auctore Scheich Saadi Poëta apud Perſas nobiliſſimo, Perſice, *in-quarto*, n. 64.

Libellus elegans moralis, partim verſu, partim proſa ſcriptus Perſice, *in-quarto*, n. 65.

Liber Schah Cheda, Hiſtoria fabuloſa carmine Turcico, *in-quarto*, n. 66.

Alcoranum mutilum Arab. *in-quarto*, n. 67.

Liber continens diverſa Poëmata Perſico-Turcica, *in-quarto*, n. 68.

Negiati Perſici Poëtæ elegantiſſima poëmata lingua Perſica, Arabica & Turcica mixtis. Floruit ſub Baiazid & Soleymanno Imperatoribus. Eleganter exarata, *in-octavo*, n. 72.

Poëmatum liber lingua Perſica, *in-4°*. n. 73.

Chuliſtan, five Roſetum lingua Perſica, liber moralis, *in-quarto*, n. 74.

Liber de Oratione & ritibus Muhammedanorum Arabice, *in-quarto*, n. 75.

Opuſcula quædam Aſtronomica Arabice, n. 76.

Dictionarium Perſico-Turcicum, auctore Lateph-alla filio Joſephi Halimi eleganter ſcriptum, *in-quarto*, n. 77.

Grammatica Perſica & Dictionarium Perſicum, *in-quarto*, n. 78.

Chuliſtan, five Roſetum Perſice, *in-octavo*, n. 79.

Hiſtoria Turcica lingua ab origine ſtirpis Othomannicæ uſque ad Imperatorem Bajazidem II. five annum Hegiræ 896. Carmine & Proſa, *in-octavo*, n. 80.

Cbemal Baſſæ varia opuſcula Arabice, tenui charactere ſcripta, *in-octavo*, n. 81.

Capitula quædam & preces ex Alcorano, ut & Calendarium Turcicum rarum & mirandum, quod complectitur non ſolum feſta Muhammedanorum, ſed & Chriſti, & B. Virginis Mariæ, aliorumque Sanctorum partim Turcice, partim Arabice, *in octavo*, n. 82.

Poëmata elegantia lingua Perſica, *in-octavo*, n. 83.

Poëmatum libellus Perſice, *in-octavo*, n. 84.

Grammatica Ahmedis Ibn Ali, Ibn Meſud. *in-octavo*, n. 85.

Colloquia Perſice & Turcice, elegans libellus ad diſcendam linguam Perſicam. In eodem codice, de peregrinatione Mechana libellus: Dictionarium in Chuliſtan. Aliud dictionariolum Arabico-Turcicum, *in-octavo*, num. 86.

Collectanea ex diverſis antiquis Scriptoribus Arabicis congeſta, complectentia Hiſtorias, Doctorum virorum vitas, Geographica, Ethica, & variarum rerum miſcellam, eleganter ſcriptus, *in-octavo*, n. 87.

Tredecim libelli precationum Arabice & Turcice, *in-12*. & *in-16*.

Nonnulla opuſcula incompacta & mutila Arabica & Turcica.

Alcoranum Arabicum elegantiſſima manu exaratum, quod Tengnagelio donavit eruditiſſimus pariter ac generoſiſſimus Baro Enenckelius, *in-octavo*, n. 101.

Alcoranum ſatis pulcre ſcriptum, *in-octavo*, n. 102.

Alcoranum nitido tenuique charactere, *in-octavo*, n. 103.

Alcoranum pulcherrimo tenuiſſimoque charactere Bagdadi exaratum a Jacobo Muſtazimo, anno Hegiræ Muhammedicæ ſexcenteſimo quinquageſimo quinto *in-12*. n. 104.

Capita quædam ex Alcorano, *in-12*. n. 105.

Libellus docens, quantum preces nonnullæ Muhammedanæ valeant, & a quibus liberent in eod. codice fabuloſæ quædam hiſtoriæ de Muhammede & ſociis ejus, Turcice, *in-4°*.

Hiſtoria de cæde Huſſeiu filii Aly, generi Muhammedis, patrata a Jezid filio Muaviæ, Carmine Turcico compoſita, *in-4°*.

Libellus Arabicus cum verſione interlineari Turcica, *in-8°*.

Quinque libelli precum Turcicarum & capitulorum aliquot ex Alcorano, quæ amuleti loco appenſa collo geſtari ſolent, *in-16*.

Capita quædam primæ & ſecundæ Epiſtolæ ad Corinthios, lingua Arabica, *in-4°*.

Rudimenta quædam linguæ Arabicæ, collecta a Joanne Alberto Widmanſtadio, *in-4°*.

Enchiridion precum & capitulorum Alcorani, involutum thecæ laneæ cæruleæ, *in-16*.

Calendarium Arabico-Turcicum, adjecta Perſarum numerandi ratione. Item explicatio Alcorani, tractatus de 12. Signis Zodiaci & de Arte Geomantica, necnon alia miſcellanea Aſtronomica, *in-4°*.

Enchiridii precum tria exemplaria, *in-12*.

Lexicon Syro-Arabicum a Moyſe oriundo e Tzaura prope Meredin filio Sacerdotis Iſaki e pago Kolack, Ignatii Patriarchæ Antiocheni legato, collectum *in-fol*.

Rituale Eccleſiaſticum Serviorum vel Bulgarorum, lingua & literis eorum exaratum, *in 4°*.

Pſalterium Davidicum lingua & charactere Syriaco. Codex antiquus, *in-8°*.

Officium precum ſacrarum lingua & charactere Æthiopico, five Abyſſino. Codex antiquus, *in-12*. in membrana.

Thoros Patriarchæ Armeniorum commentarius lingua Armenâ in Evangelia. Floruit is anno 1054. codex antiquus, *in-8°*.

Libellus precum lingua Armenâ codex antiquus, *in-12*.

Petri de Alcala lexicon Arabico-Hiſpanum Granatenſe a Sebaſtiano Tengnagelio in ordinem Alphabeticum redactum, *in-fol*.

Abdallæ Buchari Hiſt. de rebus Muhammedis, *in-fol*.

Sylloge miscellanea vocabulorum Arabicorum, Persicorum, Turcicorum & Armenicorum cum interpretatione latina, ut & calendarium Sanctorum Arabice, ex Bibliotheca Palatina.

Miscellanea Arabica Turcica & Hebraïca, a Sebastiano Tengnagelio, cum his linguis operam dare inciperet, collecta.

Catalogi diversi librorum aliquot rariorum, & Dictionarium Arabicum latina interpretatione, ex Bibliotheca Palatina, *in fol.*

Sylloge variarum Epistolarum aliarumque schedarum Turcicarum & Arabicarum, *in-fol.*

Alcoranum Arabicum, *in-4°.*

Pars decima tertia capitulorum quorumdam ex Alcorano, quæ in templis Muhammedanorum solent recitari Arabice, *in-4°.*

Azoaræ quædam Alcorani Arabice, *in-4°.*

Gemaleddin Ibu Albugieb, compendium expositionis Alcorani, *in-4°.*

Expositio quædam in Alcoranum Arabice, *in-4°.*

Observationes Grammaticæ in Alcoranum auctore Gemaleddin Ebu Omar, ben Alhagieb, Arabice, *in-4°.*

Grammaticæ observationes auctore Abdallabben Hascham Alanzari Alnebui, *in-4°.*

Geographiæ fragmentum eximium linguâ Persicâ, *in-4°.*

Colloquium Persico Turcicum, & professio religionis Turcicæ, aliaque miscellanea, *in-8°.*

Haphitz Scirasi Poëtæ Persici poëmata eruditissima & elegantissima, *in-8°.*

Liber elegans de mirabilibus rerum creatarum Turcice & Arabice, *in-8°.*

Libellus Arabicus, quem Josepho Scaligero donavit Carolus Labbæus, *in-8°.*

Alcoranum Muhammedis Arabicum incredibili elegantia exaratum, *in-8°.*

Andreæ Bellunensis glossarium nominum Arabicorum ex Avicena, aliaque miscellanea Arabica, *in-12.*

Libellus Arabicus continens varias preces & superstitiosas figuras, *in-12.*

Liber Arabicus quem Tengnagelio donavit Petrus Pasmannus ex Societate Jesu, postea Archiep. Strigoniensis, demum Cardinalis.

Mechabberoth, sive compositiones Rabbi Salomonis filii R. Abrahami. Est autem Lexicon Hebraïcum R. Davidem Kimchi & alios Lexicographos antiquitate antecellens, scriptum anno mundi secundum Epocham Judæorum 4921. hoc est anno Christi 1160. inquit Lambecius.

Elzaharavi Medici Arabis vetusti Methodus universalis medendi omnibus morbis. Liber ex Arabico in Hebraïcam linguam versus a Rabbi Mesculam ben Jonæ.

Averrois Epitome Almagesti sive magnæ constructionis Ptolemæi Alexandrini, ex Arabica in Hebraïcam linguam conversa a R. Jacob ben R. Aba Mor, ben R. Simson, ben R. Antoli. In eodem codice, Abi Ali ibn Elbitam Arabis, opusculum de sphæra, sive introductio in Astronomiam ex Arabico in Hebraïcum versa. In eodem codice Euclidis Elementa ex Arabico in Hebraïcam lingua conversa.

Liber de Nativitatibus, sive de Astrologia Judiciaria R. Abraham Aben Ezra auctore. Quod opus bis reperitur in hoc catalogo.

Averrois compendium in libros Aristotelis de generatione & corruptione & in parva naturalia, ex Arabico Hebraïce conversum. In eodem codice Aristoteles de animalibus Hebraïce. Averrois hic multa alia opera enunciantur, itemque Maimonidis, Muhammedis Alfargani.

Sepher Habbahir, liber Cabalisticus More Nevochim.

Aben Ezra & alii Rabbini.

Avicennæ libri.

Aristotelis opera Hebraïce conversa aliaque Rabbinorum opera multa, Philosophorum, medicorum & aliorum.

Galeni opuscula Hebraïca.

Elgazal, sive Algazel Philosophus Arabs Hebraïce conversus.

Rabbi Levi opus Astrologicum Hebraïcum; excerptum exantiquis monumentis Indorum, Persarum, Ægyptiorum, Mesalaki, Ebu Maser, Albatuki, Eluzophi, Elchendi, Aben Ezra, Alfargani, Jechiæ ben Abi Mantzor, Abrahami Elzarkal, Elgazali, Elandruzgeri Israelitæ & aliorum. Liber rarus & magni precii, inquit Lambecius, elegantissimo antiquo charactere exaratus in membranis, *in-4°.*

Anonymorum Judæorum de Medicina Hebraïce.

Porphyrii Isagoge in quinque voces, cum expositione Averrois Hebraïce.

Sepher Hathrumah. Liber partim juridicus, partim Ritualis Hebraïce.

Almagestum, sive magna constructio Ptolemæi Hebraïce.

Hippocratis Aphorismi cum comment. Hebraïce.

Rabbi Schemuel Aben Tybbun Physicâ Alii multi libri de Medicina Hebraïce.

Mathematici tractatus Hebraici.

Ali Aben Ragel, Astrologiæ libri octo Hebraïce.

Aruch. Sive Lexicon Thalmudicum & Chaldaïcum.

Maimonidis compendium totius operis Thalmuldici.

Petri Lambecii, Bibliotheca Cæsarea Vindobonensis.

CODEX Vetustissimus Cæsareus, Dioscoridis opera complectens, de quo pluribus agit Lambecius in Bibliotheca Cæsarea, libro 2. c. 7. ineunte sexto sæculo descriptus fuit ad usum Julianæ Augustæ, ut palam est ex ipsius Julianæ Augustæ Schemate cum aliis figuris elegantissima pictura expressis circumposito nomine ΙΟΥΛΙΑΝΑ.

Inter alia Schemata eleganter depicta quæ in hoc codice visuntur, in secundo folio depicti comparent septem ex antiquioribus celebrioribus Medicis, primus Chiron Hippocentaurus, qui tamen, non Centauri, sed hominis forma depingitur. Secundus Machaon Æsculapii filius. Tertius Pamphilus. Quartus Xenocrates. Quintus Νίγρος, sive Niger. Sextus Heraclides. Septimus Mantias.

In

In tertio folio septem alii Medici depicti exhibentur. Primus Galenus. Secundus Crateras. Tertius Apollonius. Quartus Andreas. Quintus Dioscorides. Sextus Nicander. Septimus Rufus. Codex hic unciali charactere quadrato & rotundo descriptus est, fine accentibus & Spiritibus, ut illo ævo scribebatur.

In hoc codice non eo ordine & modo proceditur, quo a Dioscoride ipso liber editus fuerat; sed illo mutato, secundum Galeni methodum, qui per alphabeticum nominum cujusque plantæ ordinem omnia disposuerat, Dioscorides etiam concinnatus fuit, illo tamen reclamante & Alphabeticum ordinem summe improbante, ut alibi ostendimus. Cæsarei quoque ordinem servat Neapolitanus codex Augustinianorum, qui ejusdem ætatis est atque Cæsareus. Verum Regius codex Dioscoridis qui illis parum ætate concedit, priscum Dioscoridis ordinem servavit.

P. 788. Lambec. Lactantii codicem Cæsareum memorat cujus etiam varias lectiones affert.

Et pag. 790. Epistolarum S. Hieronymi codicem, & alium S. Ambrosii operum.

Et p. 800. Rufini Aquileiensis codicem charactere unciali in caput 49. libri Geneseos de Benedictionibus duodecim Patriarcharum.

Et p. 810. Justiniani digestum vetus & Justiniani Novellæ.

P. 860. Martini Poloni Chronicon, in quo deest historia Joannæ Papissæ.

P. 943. Titi-Livii Historiæ Romanæ, libri quinque in codice vetustissimo.

Et p. 947. alius Titi-Livii codex.

P. 981. M. T. Ciceronis codices quidam.

P. 985. Terentii, Horatii, L. Annæi Senecæ, Ovidii, Auli Persii, & Statii codices.

P. 1007. & seqq. de codice Cæsareo, cujus 26. tantum folia supersunt ex libro Geneseos, literis uncialibus quadratis & rotundis, sine accentibus, vel spiritibus: ubi quæ narrantur in serie, depictis etiam imaginibus illustrantur. De quo præcipue agitur Tomo sequenti, libro III.

Tom. III. liber III.

Codex I. membranaceus pervetustus Græcus continet Biblia sacra veteris & novi Testamenti, cum annotationibus.

Codex II. est antiquissimus, qui viginti sex tantum foliis constat unciali charactere sine accentibus & spiritibus in quo passim imagines depinguntur eorum quæ in libro Geneseos narrantur.

Codex III. membr. Græcus antiquus, continet octateuchum, cum annotationibus marginalibus.

Codex IV. membr. Græcus antiquus Genesis cum commentariis multorum, quorum nomina ad marginem adscripta sunt.

Codex V. bombycinus Græcus, libros quatuor Regum complectitur.

Codex VI. membranaceus Græcus pervetustus. Liber Job cum præviis monitis & brevibus annotationibus, & Proverbia Salomonis cum annotationibus. Proverbia autem hic in classes duas divisa sunt. Sequuntur Ecclesiastes, Cantica Canticorum, Sapientia Salomonis, Ecclesiasticus, sive liber Sapientiæ Jesu filii Sirach.

Codex VII. Græcus membranaceus pervetustus & optimæ notæ, similiter eosdem libros complectitur. 1. Job. 2. Proverbia Salomonis in duas classes divisa. 3. Ecclesiasten. 4. Canticum Canticorum. 5. Sapientiam Salomonis. 6. Psalmos Salomonis octodecim suppostitios, quorum ut *Zonaras* meminit Zonaras, in commentario ad Concilii Laodiceni Canonem quinquagesimum nonum. 7. Sapientia Jesu filii Sirach.

Codex VIII. bombycinus Græcus mediocriter antiquus. 1. Job fine ulla divisione in capita. 2. Proverbia Salomonis in duas classes divisa. 3. Canticum Canticorum in partes quindecim divisum. 4. Ecclesiasten, cum anonymi annotationibus.

Codex IX. bombycinus Græcus mediocriter antiquus. 1. Liber Jobi cum annotationibus marginalibus. 2. Cosmæ Indicopleustæ liber, quo probare nititur cœlum non esse sphæricum, quem nos cum aliis edidimus in collectione nova anno 1706. 3. Anonymi excerpta Theologica. 4. Aristotelis Topicorum Libri octo. Ejusdem de Sophisticis Elenchis, & Analytica priora.

Codex X. membran. Græcus, vetustus, Psalterium cum amplissimo commentario.

Codex XI. bombycinus Græcus vetustus Psalterium cum amplissimo commentario.

Codex XII. membranaceus Græcus vetustus, Psalterium cum commentario Patrum & Scriptorum.

Codex XIII. bombycinus Græcus antiquus, partem Psalterii continet.

Codex XIV. membran. Græcus antiquus, partem Psalterii continet cum expositionibus Patrum & Scriptorum, qui a Lambecio recensentur.

Codex XV. bombycinus Græcus scriptus anno mundi 6742. Christi 1234. Psalmos continet cum catena, & Cantica varia Scripturæ sacræ.

Codex XVI. membranaceus Græcus vetustus. Psalterium cum notis.

Codex XVII. membran. Græcus vetustus, Psalterium usque ad Psalmum quinquagesimum inclusive.

Codex XVIII. membran. Græcus vetustus, initio & fine mutilus. Psalterium, in quinque libros divisum.

Codex XIX. membran. Græcus antiquus, Psalterium divisum in viginti sectiones, & varia Cantica veteris Testamenti.

Codex XX. membran. Græcus antiquus, Psalterium elegantissimum. Hic codex ritu omnino singulari concinnatus ad Ecclesiam Coloniensem sancto Gereoni Martyri dicatam pertinuit, estque magna ex parte aureis literis instructus. Non illa altitudine latitudineque, qua solent cæteri MSS. Græci; sed solum in duodecimo, & constat ducentis sexaginta quinque foliis.

In primi folii pag. S. Gereon Martyr depingitur armatus, qui ut in urbe Colonia Agrippina narratur, cum trecentis decem & octo in ea ipsa urbe anno 297. pro fide Christi jussu Maximiani Herculii cæsi sunt, ipse quoque Martyrio coronatus est. Postea sequitur Ca-

non Paschalis ab anno mundi 6585. Christi 1077. ad annum mundi 6628. Christi 1120. quo scriptus est hic codex, sequuntur postea prooemia in Psalterium, & postea in sequentibus paginis imagines B. Mariæ Virginis Christum infantem tenentis, deinde Christi crucifixi, postea Regis Davidis. Sequitur Psalterium Græce & Cantica varia veteris Testamenti.

CODEX XXI. bombycinus Græcus vetustus Psalterium & Cantica multa veteris & novi Testamenti.

CODEX XXII. bombycinus Græcus antiquus. Psalterium cum variis Canticis veteris & novi Testamenti.

CODEX XXIII. bombycinus Græcus antiquus. Psalterium & Cantica ut supra, in Psalterio est versio Latina usque ad nonum Psalmum tantum.

CODEX XXIV. membranaceus Græcus antiquus, Psalterium cum Canticis ut supra adjuncta versione Latina.

CODEX XXV. bombycinus Græcus. 1. Proverbia Salomonis. 2. Basilii Macedonis capita commonitoria 65. ad filium Leonem Philosophum. 3. Sententiæ variæ Sanctorum veteris & Novi Testamenti. Deinde alia quædam sequuntur.

CODEX XXVI. bombycinus Græcus antiquus. Proverbia Salomonis & Esaias cum commentariis.

CODEX XXVII. bombycinus Græcus antiquus, Partem continet Esaiæ & partem Psalmorum.

CODEX XXVIII. membr. quatuor Evangelia.

CODEX XXIX. membranaceus Græcus antiquus. Quatuor Evangelia. Quæ præcedit Epistola Eusebii ad Carpianum. Ante S. Lucæ Evangelium quædam habentur ex Hippolyti Thebæi Chronico.

CODEX XXX. membr. Græcus antiquus. Quatuor Evangelia.

CODEX XXXI. membr. Græcus antiquus. Quatuor Evangelia.

CODEX XXXII. membr. Græcus antiquus. Quatuor Evangelia.

CODEX XXXIII. membr. Græcus. Item quatuor Evangelia.

CODEX XXXIV. membr. Græcus, Acta Apostolorum, septem Epistolas Catholicas, Epistolas Pauli & Apocalypsin. Sequuntur quædam de Dorotheo, de duodecim Apostolis & septuaginta discipulis. Chronologia Episcoporum Byzantinorum, Chronologia Pontificum Romanorum, Alexandrinorum, Antiochenorum,, Jerosolymitanorum. Regum Assyriorum, Persarum, Ægyptiorum. Imp. Romanorum a Julio Cæsare ad Basilium II. & Constantinum octavum.

De hoc insigni codice multa profert Lambecius, quæ non ad literam referenda, sed paucioribus quam ille verbis explicanda videntur.

Hic codex membranaceus & pervetustus *in*-4°. constat foliis trecentis sexaginta octo, fuit olim Arsenii Archiepiscopi Monembasiæ, ut ibidem scriptum legitur, posteaque in manus Tegnagelii supra memorati venit, & in Bibliothecam Cæsaream inductus est. Continet autem Acta Apostolorum, Epistolas Catholicas, Epistolas Pauli & Apocalypsin.

Præmittuntur primo in isto codice quasi prooemii loco: Primo, Index omnium lectionum ex Actis & Epistolis desumtarum quæ in Ecclesia Constantinop. in Sabbatis, Dominicis & festis legebantur.

Secundo, Hebraïcorum nominum Interpretatio.

Tertio, Propheticorum nominum Interpretatio.

Quarto, Dorothei Episcopi Tyri libellus de duodecim Christi Apostolis & de Septuaginta Discipulis. Duodecim vero Apostolorum nomina hic proferuntur, similiterque Septuaginta Discipulorum nomina perscribuntur, quæ longius esset referre.

Quinto, Fragmentum historicum de duodecim Apostolorum & Beatissimæ Dei Genitricis Baptismate & de Genealogia Christi ex Sophronio Patriarcha Jerosolymitano.

Sexto, Anonymi cujusdam de diversis vocis illius ἀνάςασις significationibus.

Septimo, Anonymi de diversis vocis istius φύσις significationibus ex Scriptura sacra.

Octavo, De benedictione qua usus est Jesus filius Nave, sive Josue.

Nono, Annotatio quædam de Gomer & de Siclo Hebræorum, item de summo Sacerdote & de duodecim gemmis in ejus pectorali positis.

Decimo, Anonymi cujusdam prooemium, prooemio sancti Lucæ præmissum in Acta Apostolorum.

Post Apocalypsin autem multa subjunguntur hoc ordine:

Primo, Hebraïcorum aliorumque peregrinorum nominum in Apocalypsi S. Joannis occurrentium interpretatio ordine alphabetico.

Secundo, commentariolus de viginti-quatuor gemmis, quarum in Apocalypsi S. Joannis fit mentio, ut est de illis gemmis, quæ memorantur in Exodo & apud Propbetam Ezechielem.

Tertio, interpretatio nominum Hebraïcorum Epistolæ S. Barnabæ Apostoli quam S. Hieronymus, cap. 6. de Scriptoribus Ecclesiasticis refert legi inter Scripturas apocryphas.

Quarto, Nomina & ordo duodecim mensium apud diversas gentes; nempe apud Romanos, apud Græcos antiquos more communi, apud Hebræos, apud Ægyptios, apud Cappadoces, apud Athenienses, apud Lacedæmonios, apud Bithynos, apud Cyprios, apud Macedonas, & apud Græcos Christianos post Imperatoris Constantini Magni tempora (*Hic notat Lambecius*). Beneficio hujus commentarii Manuscripti illustrari non mediocriter & augeri possunt quæ de diversarum gentium mensibus scripsere Joannes Lalamantius in opusculo de præcipuarum gentium anni ratione, & cum Romano collatione, edito apud S. Crispinum anno 1571. *in*-8°. Josephus Scaliger in opere de Emendatione temporum, & R. P. Dionysius Petavius in Opere de Doctrina temporum, quod contra jam memoratum Scaligeri opus edidit.

Quinto, Alphabetum Hebraïcum, literis ab hodierna scribendi ratione valde diversis exa-

ratum, & adjuncta explicatione Græca illustratum: item nomina Hebraica quatuor Archangelorum cæterorumque Angelorum, & quatuor fluviorum Paradisi cum interpretatione Græca.

Sexto, Chronologia Episcoporum & Patriarcharum Byzantinorum, sive Constantinopolitanorum a sancto Stachy, quem S. Andreas Apostolus primum ordinavit Byzantii Episcopum, usque ad Nicolaum cognomine Mysticum, qui anno Christi 890. electus est, & anno 930. obiit; & continuatio ejusdem Chronologiæ a jam memorato Nicolao usque ad Joannem Xiphilinum, qui anno Christi 1066. electus est, & anno 1078. obiit. Incipit deinde ipsa recensio Episcoporum & Patriarcharum sic Latine versa: *Recensio eorum qui a Servatore Christo Constantinopoli Episcopi fuere ante Imperium Constantini, & eorum qui post Imperium ejus Patriarchæ fuerunt, nempe a Metrophone usque ad Nicolaum. Andreas sanctissimus Apostolus cum Byzantium venisset, & ibi salutare verbum prædicavisset, Ecclesiamque fidelium constituisset, oratoriamque domum in eo loco e regione posito, qui nunc Argyropolis dicitur, excitavit; in quo postea deposita fuere reliquiæ S. Martyris Adriani; ordinavit Stachyn primum ejusdem urbis Episcopum, quem commemorat Paulus in Epistola ad Romanos, qui Episcopatum tenuit annis 16. secundus Onesimus annis 14. Tertius Polycrates annis 18. Quartus Plutarchus annis 16. Quintus Sedecion, &c.* Extant quidem tres aliæ eorumdem Episcoporum & Patriarcharum antiquæ Chronologiæ Græcæ, nempe prima Nicephori Patriarchæ Constantinopolitani, Chronographia compendiaria, quæ pertingit usque ad Photium; secunda in tomo primo juris Græco-Romani a Frehero editi, quæ pertingit usque ad Josephum, Germani Adrianopolitani successorem; tertia in R. P. Philippi Labbæi Protreptico Corporis Historiæ Byzantinæ, quæ pertingit usque ad Josephum illum, qui Florentiæ in Concilio Generali obiit: sed multo illis accuratior atque uberior est, quæ exstat in codice hoc Manuscripto Cæsareo; ideoque alio posthac tempore in supplemento corporis historiæ Byzantinæ integra a me publicabitur. Interim prævie notandum est, Euthymium illum, qui Patriarchæ Nicolao Mystico, ab Imperatore Leone Sapiente injuste deposito, suffectus est, Episcoporum & Patriarcharum Byzantinorum numero ibi excludi: ideoque Joannem Xiphilinum, cum quo Chronologia illa desinit, non numerari nonagesimum nonum, sed nonagesimum octavum, nec tredecim Patriarchalis regiminis annos illi tribui, ut in supra memorato corpore juris Græco-Romani, sed tantum annos undecim.

Septimo, Chronologia summorum Pontificum Romanorum a sancto Petro usque ad Honorium primum, qui anno Christi 626. electus est, & anno 636. obiit. Titulus ejus unà cum principio est talis Latine redditus: *Quotquot Romæ Episcopi fuerunt a Servatore nostro Jesu Christo. Primus, Petrus annis duobus* (sic) *secundus Linus annis duobus, Tertius, Cletus annis octo, Quartus, Clemens, annis novem, &c.*

Octavo, Chronologia Episcoporum & Patriarcharum Alexandrinorum a sancto Marco Apostolo usque ad Joannem Cyprium cognomine Eleemosynarium, qui ibi numeratur quadragesimus quartus.

Nono, Chronologia Episcoporum & Patriarcharum Antiochenorum a sancto Petro Apostolo, usque ad Anastasium Diaconum Constantinopolitanum, qui ibi numeratur quinquagesimus-quintus.

Decimo, Chronologia Episcoporum & Patriarcharum Hierosolymitanorum, a sancto Jacobo cognominato fratre Domini, usque ad Zachariam Presbyterum Constantinopolitanum, qui ibi numeratur quinquagesimus-tertius.

Undecimo, Chronologia Reipublicæ Hebræorum ab Adamo usque ad Regem Sedekiam, qui a Rege Babyloniorum Nabuchodonosore post expugnationem urbis Hierosolymitanæ excæcatus est.

Duodecimo, Chronologia Regum Chaldæorum, Assyriorum, Persarum & Ægyptiorum a Nabuchodonosore usque ad Cleopatram.

Decimo-tertio, Chronologia Imperatorum Romanorum a Caio-Julio Cæsare usque ad Basilium II. & Constantinum VIII. Imperatores, Romani II. sive junioris filios, qui post Joannem Tzimiscem veneno exstinctum imperare cœperunt anno Christi 975. die 4. Decembris; & continuatio ejusdem Chronologiæ, manu aliquanto recentiore, usque ad Michaëlem Ducam cognomine Parapinacium, qui successit in Imperio Vitrico suo Romano Diogeni, anno Christi 1071. circa Kalendas Octobris.

Codex XXXV. membr. Græcus antiquus. Acta Apostolorum, Epistolas Pauli & Catholicas 7. continet.

Codex XXXVI. membr. Græcus eadem ipsa complectitur.

Codex XXXVII. membr. Græcus, eadem ipsa continet. Ante Epistolam S. Jacobi est quasi Epistola dedicatoria ad Athanasium Archiepiscopum Alexandrinum.

Codex XXXVIII. membr. Græcus antiquus commentaria in quatuor Evangelia.

Codex XXXIX. bombycinus Græcus antiquus. Commentarius in quatuor Evangelia.

Codex XL. membran. Græcus antiquus. Expositiones Patrum in Evangelia Matthæi, Lucæ & Joannis.

Codex XLI. membran. Græcus antiquus Commentarius in Evangelium Matthæi.

Codex XLII. membr. Græcus. Catena in Evangelium Lucæ ex multis Patribus qui a Lambecio nominantur, nempe Africano, Athanasio, Basilio, sic alphabetico ordine a Lambecio recensitis, Alexander Abbas, Amphilochius, Anastasius, Antipater.

Codex XLIII. bombycinus Græcus. Homiliæ in Evangelia per annum.

Codex XLIV. bombycinus Græcus. Homiliæ cujusdam in Evangelia Dominicalia.

Codex XLV. bombycinus Græcus. Homiliæ 54. in Acta Apostolorum. Deinde quædam Gregorii Neocæsariensis, Gregorii Nazianzeni & aliorum.

Codex XLVI. bombycinus Græcus.

interpretationes Epistolæ Pauli ad Romanos itemque primæ ad Corinthios. Deinde Anastasii Sinaitæ Senioris adversus Acephalos hæreticos. Et Joannis Patriarchæ Jerosolymitani disputatio de Azymis.

Codex XLVII. bombycinus Græcus. Anonymi commentarius in præcipua loca veteris & novi Testamenti ex multis Scriptoribus, qui hic nominantur.

Fol. 62. verso, Amelii Philosophi Platonici, qui Plotini fuit discipulus, testimonium de Incarnatione Christi.

Fol. 322. Recensentur præcipui Græciæ Legumlatores, nempe Lycurgus Lacedæmoniorum, Apis Argivorum, Mnesion Phocensium, Demonax Cyrenæorum, Pagondas Achæorum, Anchias Cnidiorum, Eudoxus Milesiorum, Philolaus Thebanorum, Pittacus Mitylenæorum, Nestor Pyliorum, Solon, & Draco, & Clisthenes Atheniensium.

Codex XLVIII. bombycinus Græcus. Sylloge & brevis expositio præcipuarum veteris Testamenti sententiarum.

Fol. 52. Stephani Ephesii Canonica Synopsis, sive Canonum Apostolorum epitome, quam nunquam editam fuisse putat Lambecius.

Codex XLIX. membranaceus Græcus. S. Dionysii Areopagitæ opera.

Fol. 117. Fragmentum Epistolæ Polycratis ad Victorem Romanum Pontificem.

Ibid. Fragmentum orationis Clementis Alexandrini, *Quis dives salvus esse possit*.

Fol. 118. & 119. Fragmenta septem ex libro Philonis de vita contemplativa.

Codex L. membranaceus. S. Dionysii Areopagitæ opera.

Codex LI. membran. Græcus antiquus S. Dionysii Areopagitæ opera.

Codex LII. bombycinus Græcus. S. Maximi Scholia in S. Dionysium Areopagitam de Cœlesti Hierarchia.

Codex LIII. bombycinus Græcus antiquus. Origenis Philocalia, in fine mutila.

Codex LIV. bomb. Methodii Martyris liber περὶ αὐτεξουσίου de libero arbitrio.

Codex LV. membran. Græcus antiquus 1. Eusebii Cæsariensis liber quatuor Eclogarum Propheticarum de Christo. 2. Joan. Philoponi in Hexaëmeron. 3. Ejusdem de tempore celebrandi Paschatis. 4. Philonis Hebræi opera quædam. 5. Cyrilli Jerosolym. Catecheses.

Codex LVI. bombycinus Græcus commentarius in Cantica Canticorum & explanatio eorumdem Nicephoro Botaniatæ, *sic* βοτανειάτῃ oblata.

Codex LVII. bombycinus Græcus antiquus, S. Athanasii opera, qui codices perrari sunt.

Fol. 241. Marci Diadochi contra Arianos.

Inseruntur etiam in recensione Epistolæ variæ, quas Athanasius ipse refert.

Fol. 361. & seqq. S. Cyrilli Alexandrini commentaria in Exodum, in Leviticum, in Numeros & in Deuteronomium.

Fol. 420. S. Joannis Damasceni contra Nestorianam hæresim. Theodoreti Cyri Epistola ad Monachos. Item ejusdem Demonstratio quod Christus homo, unus sit filius.

Codex LVIII. bombycinus Græcus, Athanasii ad Antiochum & quædam alia.

Codex LIX. bombycinus Græcus. Athanasii Epistola trigesima nona Festalis de libris Scripturæ Sacræ. Ex Hippolyti Chronico quædam, & alia multa Gregorii Nazianzeni, Cyrilli Alex. Sophronii, Gregorii Nysseni, Gregorii Thaumaturgi.

Codex LX. bombycinus Græcus. Athanasii Synopsis Scripturæ sacræ. Et alia quædam, inter quæ excerpta quædam ex Suidæ Lexico & in fine Epistola S. Basilii ad Gregorium Nyssenum fratrem.

Codex LXI. membranaceus Græcus. S. Ephræm Syri sermones.

Codex LXII. membranaceus Græcus antiquus. S. Basilii Magni in Hexaëmeron, S. Gregorii Nysseni de formatione hominis & alia ejusdem opera.

Codex LXIII. bombycinus Græcus. S. Basilii in Hexaëmeron. Gregorii Nysseni de structura hominis. Basilii adversus Eunomium.

Fol. 227. Epistolæ quædam Basilii Magni, Gregorii Nazianzeni, Antipatri Præsidis, & Libanii.

Codex LXIV. bombycinus Græcus. Basilii in Hexaëmeron, Gregorii Nysseni quædam. Basilii Magni alia opera multa. Gregorii Nysseni & Germani C. P. Episcopi quædam.

Fol. 270. Basilii Magni Epistolæ 34. Deinde Joannis Damasceni quædam: Gregorii Noni Confessio missa ad Germanum C. P. Episcopum. Germani & Synodi responsio.

Fol. 375. & 376. Quomodo Latini ob diversitatem opinionis de Processione Spiritus sancti separaverint se a Græcis. Hæc prolixa sunt & lectu digna videntur.

Codex LXV. bombycinus Græcus, S. Basilii in Hexaëmeron. Quædam Gregorii Nysseni & Theodori Studitæ. Basilii ad Monachos Fragmentum de duabus Christi naturis. Eustachii de correctione vitæ Monasticæ. Theodori Smyrnæi de Natura & Principiis naturalibus. Antonii Monachi Studitæ. Oratio in Virginem Deiparam.

Codex LXVI. bombycinus Græcus. Basilii in Hexaëmeron.

Epistola Nicolai V. ad Constantinum Palæologum ultimum Imperatorem Constantinopolitanum.

Codex LXVII. membranaceus Græcus vetustus, Basilii Magni opera & Epistolæ.

Codex LXVIII. membr. Græcus antiquus. Basilii Magni opera: Joannis Chrysostomi Homiliæ tres in Matthæum.

Codex LXIX. bombycinus Græcus. Basilii Magni opera & Epistolæ quædam.

Codex LXX. membran. Græcus vetustus, Basilii Magni expositio in 16. capita Esaiæ.

Codex LXXI. bombycinus Græcus. Basilii Magni 16. capita, Esaiæ expositio.

Codex LXXII. bombycinus Græcus Basilii Magni in 16. capita Esaiæ.

Codex LXXIII. membran. Græcus Basilii Magni de vera Virginitate.

Item S. Joannis Chrysostomi de Virginitate. Ejusdem, de subintroductis Virginibus. Ejusdem

Ejusdem *quod regulares feminæ*, &c. Ad viduam juniorem orationes duæ. Ejusdem Epistolæ septemdecim.

Antiochi Monachi Abbatis Lauræ S. Sabæ Pandectes, de Virtutibus, &c.

Joannis Climaci Scala.

CODEX LXXIV. membranaceus Græcus, Basilii Magni Opuscula, & Homiliæ.

CODEX LXXV. membranaceus Græcus vetustus. S. Basilii Epistolæ 258. Aliæ ejusdem permixtæ cum Epistolis Libanii. Ejusdem ad Amphilochium liber de Spiritu sancto.

CODEX LXXVI. bombycinus Græcus S. Basilii quædam. Item excerpta ex Epistola S. Gregorii Nysseni, & alia quædam opuscula minoris precii.

Fol. 7. Opusculum cujusdam medici de curandis morbis.

CODEX LXXVII. bombycinus Græcus. Epistolæ Cyrilli & aliorum ad Cyrillum & de rebus gestis in Synodo Ephesina. Res ad Eutychen & ad Synodum Chalcedonensem spectantes. Et alia observatu dignissima quæ hic accuratius recensere operæprecium fuerit.

Primo, S. Cyrilli Archiep. Alexandrini, Epistolæ ad Nestorium Archiep. Constantinopolitanum.

Secundo, Nestorii ad Cyrillum responsio.

Tertio, Cyrilli & Concilii Alexandrini ad Nestorium Epistola.

Quarto, Cyrilli Epistola ad Cælestinum Pontificem Romanum.

Quinto, Cælestini Epistolæ quatuor.

Sexto, Cyrilli & Synodi Alexandrinæ Epistola ad Monachos Constantinopolitanos.

Septimo, Joannis Antiocheni Epistola ad Nestorium.

Octavo, Cyrilli Epistolæ ad Ioannem Antiochenum, ad Juvenalem Jerosolymitanum, & ad Acacium Berœensem.

Nono, Acacii Berœensis Epistola ad Cyrillum.

Decimo, Contestatio Clericorum Constantinopolitanorum, quod Nestorius hæresim Pauli Samosateni sectetur.

Undecimo, Epistola S. Cyrilli ad Clericos Constantinopolitanos inter se dissidentes.

Duodecimo, Cyrilli ad Theodosium juniorem de recta in Dominum Nostrum Jesum Christum fide.

Decimo-tertio, S. Cyrilli Epistola ad Clerum & populum Constantinopolitanum contra Nestorium.

Decimo-quarto, Theodosii junioris Imperatoris Epistola ad Sanctum Cyrillum.

Decimo-quinto, Epistola Imperatoris ad Acacium Berœensem.

Decimo-sexto, Epist. Imperatoris ad S. Cyrillum.

Decimo-septimo, Librorum Nestorii capitula hæretica in concilio Ephesino publice lecta.

Decimo-octavo, Cyrilli Epistolæ duæ ad Comarium & Potamionem.

Decimo-nono, Concilii Ephesini ad Imperatores Theodosium II. & Valentinianum III. relatio de hæresi Nestorii.

Vigesimo, Concilii Ephesini Epistola ad Clerum & populum Constantinopolitanum de depositione Nestorii.

Vigesimo-primo, Epistola Cleri populique C. P. ad Concilium Ephesinum.

Vigesimo-secundo, Epistola Imperialis ad Concilium Ephesinum.

Vigesimo-tertio, Concilii Ephesini relatio ad Imperatores, relatio ad Impp. Theodosium II. & Valentinianum III. contra Comitem Candidianum.

Vigesimo-quarto, Ejusdem Concilii relatio ad Impp. de Conciliabulo Orientalium Episcoporum & de Joanne Antiocheno.

Vigesimo-quinto, Concilii Ephesini Epistola ad Episcopos, Clerum, &c. singularum provinciarum.

Vigesimo-sexto, Concilii Ephesini relatio ad Imperatores de Episcopis & Presbyteris qui ab urbe Roma venerant.

Vigesimo-septimo, Epistola Imperialis ad Concilium Ephesinum.

Vigesimo-octavo, Concilii Ephesini responsio ad Imperatores.

Vigesimo-nono, S. Cyrilli Epistolæ duæ, prima ad Clerum & populum C. P. secunda ad Theopompum, Potamionem & Danielem Episcopos.

Trigesimo, Concilii Ephesini Epistola ad Episcopos Constantinopolim ab se missos ut causam contra Orientales dicerent.

Trigesimo-primo, S. Cyrilli Epistolæ quinque contra Nestorium & Nestorianos.

Trigesimo-secundo, Relatio decreti Imperialis de exsilio Nestorii & de ordinatione Maximiani Episcopi.

Trigesimo-tertio, Maximiani Archiepiscopi Epistola ad S. Cyrillum.

Trigesimo-quarto, S. Cyrilli apologeticus ad Imp. Theodosium II.

Trigesimo-quinto, Epistola Imperatoris per Aristolaum missa ad Joannem Antiochenum.

Trigesimo-sexto, Joannis Antiocheni libellus S. Cyrillo a Paulo Emeseno oblatus.

Trigesimo-septimo, S. Cyrilli Epist. ad Joannem Antiochenum & Synodum ibi congregatam.

Trigesimo-octavo, Procli Episc. Cyziceni Homilia in Incarnationem Domini N. J. C.

Trigesimo-nono, S. Cyrilli Epistolæ quatuor ad Clerum & populum Alexandrinum.

Quadragesimo, Symbolum Nicænum.

Quadragesimo-primo, Charisii Presbyteri Philadelphiæ relatio ad Concilium Ephesinum contra Quartodecimanos.

Quadragesimo-secundo, Ejusdem Charisii libellus Concilio Ephesino oblatus.

Quadragesimo-tertio, Theodosii Episcopi Ancyrani homiliæ tres Ephesi habitæ.

Quadragesimo-quarto, Acacii Episcopi Melitenæ homilia in Concilio Ephesino habita.

Quadragesimo-quinto, Pauli Episcopi Emeseni homiliæ duæ Alexandriæ habitæ.

Quadragesimo-sexto, S. Cyrilli homilia de Paulo Episc. Emeseno & de Incarnatione Domini.

Quadragesimo-septimo, Rhegini Episcopi homilia habita Ephesi post depositionem Nestorii.

Quadragesimo-octavo, S. Cyrilli Epistola ad Evoptium contra Theodoretum Episcopum Cyri.

Quadragesimo-nono, Ejusdem S. Cyrilli duodecim Anathematismi contra Nestorium, & Defensio contra Theodoretum.

Quinquagesimo, Ejusdem S. Cyrilli Epistolæ quatuor.

Quinquagesimo-primo, Procli Archiepiscopi C. P. Epistola ad Armenios de fide.

Quinquagesimo-secundo, S. Athanasii Epist. ad Epicterum Corinthi.

Quinquagesimo-tertio, S. Athanasii Demonstratio quod unus sit Christus.

Quinquagesimo-quarto, S. Athanasii de Incarnatione Dei Verbi & de Sancta Trinitate.

Quinquagesimo-quinto, S. Cyrilli Epist. ad Joan. Antiochenum & Orientales de pace.

Quinquagesimo-sexto, S. Leonis I. Papæ Epist. ad Flavianum Patriarcham C. P.

Quinquagesimo-septimo, Concilii Chalcedonensis relatio ad Marcianum Imp. de Epistola Leonis Papæ.

Quinquagesimo-octavo SS. Patrum Basilii, Ambrosii, Gregorii Naz. Athanasii, &c. testimonia de duabus in Christo naturis.

Quinquagesimo-nono, S. Leonis I. Papæ Epistola ad Leonem Imperatorem.

Sexagesimo, Michaëlis Cerularii Patriarchæ C. P. ad Petrum Antiochenum Epistolæ duæ contra Latinos.

Sexagesimo-primo, Petri Antiocheni responsio ad Michaelem Cerularium.

Sexagesimo-secundo, Quomodo Michaël Cerularius a legatis Romanæ Sedis anathematizatus fuerit.

Sexagesimo-tertio, Excerpta ex Photio contra antiquam Romam, quibus probare nititur Spiritum-Sanctum ex solo Patre procedere.

Sexagesimo-quarto, Ejusdem Photii Patriarchæ C. P. Synopsis historica septem Conciliorum Oecumenicorum ad Michaëlem Principem Bulgariæ.

Sexagesimo-quinto, Michaëlis Sacerdotis & Syncelli professio fidei.

Sexagesimo-sexto, Sanctorum 318. Patrum Concilii Nicæni expositio fidei contra Paulum Samosatenum.

Sexagesimo-septimo, Anonymi controversia de Sanctissima Trinitate.

Sexagesimo-octavo, S. Epiphanii explanatio hujus loci Epistolæ I. ad Corinthios *Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei.*

Sexagesimo-nono, Ejusdem explicatio illius loci Matth. 24. 36. *De die autem illo vel hora neque Angeli, neque Filius, nisi Pater.*

Septuagesimo, S. Cyrilli Alex. Explicatio eorumdem verborum.

Septuagesimo-primo, Ejusdem S. Cyrilli explicatio hujus loci Cantici Canticorum 2. 1. *Ego flos campi, & lilium convallium.*

Septuagesimo-secundo, S. Maximi Monachi & Martyris Fragmentum expositionis Orationis Dominicæ.

Septuagesimo-tertio. Anastasii Sinaïtæ de fide Orthodoxa. adversus Acephalos.

Septuagesimo-quarto, Nicetæ Archidiaconi Chartophylaus, Anathematismi contra Joannem Philoponum.

Septuagesimo-quinto, Fragmentum Pselli de S. Trinitate.

Septuagesimo-sexto, S. Gregorii Nysseni contra Apollinarium.

Septuagesimo-septimo, Excerpta ex oratione Eudoxii Patriarchæ C. P. Ariani, de Incarnatione Verbi.

Septuagesimo-octavo, Excerpta ex scholiis in Dioptram Philippi Solitarii.

Septuagesimo-nono, Epitome definitionum Theologicarum S. Anastasii Sinaïtæ.

Octogesimo, S. Maximi Monachi & Martyris, Tractatus de duabus Christi naturis.

Octogesimo-primo, Euthymii Zigabeni Monachi Panoplia dogmatica Orthodoxæ fidei.

Octogesimo-secundo, Panopliæ dogmaticæ Euthymii appendix. cui subjunguntur Anathematismi quidam.

Octogesimo-tertio, Anonymi Chronicon breve ab orbe condito ad suam ætatem, seu ad Imperium Joannis Comneni.

Octogesimo-quarto, Dorothei cujusdam Synopsis historica de duodecim Christi Apostolis, aliisque septuaginta ejus Discipulis, & de Prophetis Veteris Testamenti.

Octogesimo-quinto, Ejusdem supra memorati Chronologia Episcoporum & Patriarcharum Byzantinorum sive Constantinopolitanorum.

Codex LXXVIII. bombycinus Græcus, Expositio in Prophetam Esaiam.

Codex LXXIX. membranaceus Græcus, S. Gregorii Theologi Orationes 51. vita ejusdem & Nonni Panopolitæ quædam.

Codex LXXX. membranaceus Græcus, S. Gregorii Nazianz. Theologi Orationes 35.

Codex LXXXI. membran. Græcus, S. Gregorii Theologi Orationes sexdecim.

Codex LXXXII. membran. Græcus, S. Gregorii Theologi Orationes sexdecim.

Codex LXXXIII. membran. Græcus, S. Gregorii Theologi Orationes 24.

Codex LXXXIV. membran. Græcus, S. Gregorii Nazianz. Theologi Orationes 30.

Codex LXXXV. membran. Græcus, S. Gregorii Theologi Orationes 16.

Codex LXXXVI. membran. Græcus, S. Gregorii Theologi Orationes 17.

Codex LXXXVII. bombycinus Græcus, S. Gregorii Nazianz. Theologi Orationes 16.

Codex LXXXVIII. bombycinus Græcus, S. Gregorii Theologi Orationes 26. Basilii Magni adversus Eunomium libri V. Cyrilli Arch. Alexandrini de recta fide, & alia ejusdem.

Codex LXXXIX. bombycinus Græcus, Gregorii Naz. de Pascha. Item alia Anastasii Sinaïtæ, Theodori Studitæ, Photii. Anonymi, Basilii Magni, Epiphanii, Anastasii Sinaïtæ. Fragmentum ex Panario Epiphanii. Ejusdem de vitis Prophetarum.

Codex XC. bombycinus Græcus, Gregorii Nazianzeni Orationes quinque. Basilii quoque Homiliæ quinque.

Codex XCI. membranaceus Græcus, Nicetæ Serrarum commentarius in S. Grego-

rii, Orationes sexdecim.

Codex XCII. bombycinus Græcus, Nicetæ commentarius in Gregorii Nazianz. Orationes sexdecim.

Codex XCIII. bombycinus Græcus, Nicetæ idem commentarius.

Postea vero fol. 302. Apophthegmata variorum Philosophorum, &c.

Codex XCIV. bombycinus Græcus, ejusdem Nicetæ commentarius idem.

Codex XCV. bombycinus Græcus, Nicetæ in Gregorium Naz. commentarius.

Codex XCVI. membranaceus Græcus. Idem Nicetæ commentarius mutilus.

Codex XCVII. membranaceus Græcus. Anonymi commentarius in Gregorii Naz. Orationes sexdecim.

Codex XCVIII. membranaceus Græcus, Basilii cujusdam Scholia in Gregorium Nazianzenum.

Codex XCIX. membranaceus Græcus, Scholia in viginti-novem Homilias Gregorii Nazianz. Item Nonni Panopolitani quædam in Gregorium Nazianz.

Codex C. membranaceus Græcus, Basilii supra memorati Scholia in Gregorium. Item Nonni Panopolitæ expositio Historiarum & fabularum queis utitur Gregorius Naz.

LIBER QUARTUS.

Codex CI. bombycinus Græcus, Gregorii Nazianzeni Carmina, seu Poëtica opuscula 126.

Fol. 116. Anonymi, qui Constantini Porphyrogeniti Imperatoris præceptor fuerat, Orationes quarum una est Apologetica pro Eunuchismo & Eunuchis.

Fol. 148. S. Joan. Chrysostomi de Virginitate.

Quia vero S. Gregorii Naz. Mss. codices ejus carmina complectentes longe rariores sunt quam ii qui orationes continent, horum poëmatum qui 126. in hoc codice CI. habentur initia omnia hic afferre visum est.

1. De vita sua, τὸ τῦ λόγε βούλημα.
2. De seipso & de Episcopis sibi adversantibus, ἴσως μὲν ἐχρῆν.
3. Adversus iram. Θυμῷ χολῶμαι.
4. De comparatione vitarum. Κρίνας ἂν ὑμῖν.
5. Contra avaritiam. Φεῦ, φεῦ, οἶον
6. Ad Maximum. Τί ταῦτα; τολμᾷς.
7. De providentia. Ἔῤῥωσαν οἱ τό.
8. Rudes variarum rerum definitiones. Θεὸς μὲν ἐστιν.
9. Monosticha secundum ordinem alphabeti. Καὶ στοιχειώδης.
10. In seipsum & adversus invidos Γρηγορίου ἱερῆος.
11. Carmen supplex ad Christum. Ὅ μοι κέκμηκα.
12. Carmen desiderantis vitæ finem. Δὶς αἶδα τῦτο.
13. Carmen in invidos. Δίκη, δυναστεί.
14. Carmen supplex ad Christum contra adversarios. Ὦ καρδίας.
15. Aliud carmen supplex ad Christum. Τίς ἡ τυραννίς.
16. Aliud carmen supplex ad Christum. Ἐξηπάτημαι, Χριστέ.
17. Carmen ad inimicos. Οἱ συνθέται.
18. Carmen adversus falsos amicos. Δεινὸν τὸ πάσχειν.
19. Carmen supplex ad Christum. Πέπονται δεινά.
20. Aliud carmen cujus principium. Φίλοι, πολῖται.
21. Ad invidos. Ἐξ οὗ θεῷ.
22. Ad Sanctissimam Trinitatem. Τριὰς σέ μοι.
23. Aliud. Ποθῶ, ποθῶ σε.
24. Aliud. Φθέγξομαι ἅπαντας.
25. Aliud. Οὐ μ' οὐδ' ἁμαρτάς.
26. Aliud. Μετῆλθον, ἦλθον.
27. Aliud. Τείχη, πυλῶνες.
28. De morbo suo. Νοσῶ, νοσῶ.
29. Aliud. Πῆξόν με Χριστέ.
30. Carmen contra diabolum. Οὗτος, πέσον.
31. Aliud carmen. Ἦν ἦν ὅτ'.
32. Aliud. Ἐξ ἰατρῶν πέρριμμαι.
33. Aliud. Ἰδοὺ τὰ θερμά.
34. Aliud. Πέπληγμ' ἔχω.
35. Aliud. Ἐξηπόρημαι Χριστέ.
36. Aliud. Τί ταῦτα Χριστέ.
37. Aliud. Καθ' ἡμέραν θνήσκω.
38. Aliud. Σκότος τέθαμμαι.
39. Aliud. Ὄλωλ', ὄλωλα.
40. Aliud. Τί τοῦδε μοχθῶ.
41. Aliud. Φεῦ καὶ κρίσιν.
42. Aliud. Καλοῖς, καλοῖς με.
43. Aliud. Εἰ πολλ' ἀνέτλην.
44. Aliud. Τί με κρατεῖς.
45. Aliud. Πάλιν προσῆλθεν.
46. Aliud. Ζῶ καὶ τέθνηκα.
47. Aliud. Οἴμοι στυγοῦμαι τοῦ βίου καὶ τὸ πλέον, &c.
48. Aliud. Οἴμοι στυγοῦμαι τῷ βίῳ καὶ τῷ τέλει.
49. Carmen de patientia. Ἤπου με βάλλοις.
50. Aliud carmen. Τολμῶ φράσαι τι.
51. Aliud. Ἄπιστα, κλύδων με.
52. Carmen in vitæ exitum. Παρῆλθεν αἰθήρ.
53. In secessum suum. Ἄλλοι μὲν ἐπλεῦσαν.
54. Carmen paræneticum ad seipsum. Κόσμον πέμψον τῷ.
55. Carmen ad Deum. Ἐγὼ τραπέζης μυστικῆς.
56. Aliud. Τέθνηκα τῷδε τῷ.
57. Precatio matutina. Ὄρθρος διδῶμι τῷ.
58. Confessio vespertina. Ἐψευσάμην σε, Χριστέ.
59. Admonitio ad Deum convertens. Ἐξημίωμαι, Χριστέ, τόν.
60. Carmen ad seipsum. Μέμνησο σαυτοῦ.
61. In diabolum. Ἦλθες μὲν ἦλθες.
62. Ad diabolum. Ἄπελθ' ἄπελθε.
63. Ad Christum. Οἴμοι προσῆλθε, Χριστέ.
64. Aliud ad Christum. Μή σου λαθοίμην.
65. Aliud ad Christum. Πάλιν προσῆλθεν ὁ Δράκων.
66. Carmen ad diabolum. Καὶ τοῦτο τῆς σῆς, ὦ κάκιστε.
67. Aliud ad diabolum. Θεὸν βοῶ, τί τοῦτο.
68. Carmen ad animam suam. Ποῖ θυμὲ βαίνεις?
69. Carmen ad Christum. Εἴ μοι πονηρὸς ἔχθρος.
70. Aliud ad eumdem. Κακὸν, κακὸν τί τοῦτο.
71. Carmen ad diabolum, hic integrum in editis quinque versibus mutilum. Εἰκὼν κεῖται τὶς βροτ.
72. De Virginitate. Καλὸν γάμου δ' ἐδέσθαι.
73. usque ad 88. Carmina nempe sexdecim sunt contra sepulcrorum effossores, κατὰ τυμβωρύχων, quorum primum sic incipit.: Τὸν τυμβοφόντην τὸν τάφων.

89. De patientia. ὅταν τις εὕρῃ.

90. In pauperem Philosophum. Χαίροις τρυφῶν σύ.

91. Ad Gigantium habitantem ad fontem. Χαίρων μὲν ἦλθον εἰς.

92. Eliæ miracula. Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.

93. Elisæi miracula. Ἰορδάνην διῆλθε.

94. ἵνα τὸ σκότος φυγῇ ὄντος.

95. Precatio carmine heroïco. Σοὶ χάρις, ὦ πάντων.

96. Confessio & glorificatio carmine Elegiaco. Δόξα Θεῷ τῷ Πατρί.

97. Carmen in diabolum. ἅρπασον, ἅρπασον.

98. In oratorium Eliæ Prophetæ. Αὕτη ξεῖν' ἡ Σαρεπτά.

99. Amphilochii Episcopi Epistola ad Seleucum. Χαίρειν κελεύω τὸν καλόν.

100. Carmen ad Angelos in articulo mortis. Ἄγγελοι ἀγλαόεντες.

101. Precatio carmine heroïco. Σοὶ χάρις ὦ πάντων β.

102. Carmen heroïcum. Κλῦθι Πατὴρ Χριστοῦ.

103. De humilitate & de temperantia. Πολλῶν ἀκούω κ. λ.

104. Ad seipsum. Λέγουσιν οἱ μισοῦντες.

105. Carmen ad animam suam. Τί σοι θέλεις γενέσθαι.

106. Ad suum corpus. Ὦ σαρκίον δύσνοον.

107. Carmen de seipso. Οὐ γάρ τι κρυφῇ.

108. Adversus eos qui frequenter jurant. Ὅρκου τί χεῖρον.

109. Carmen de Virginitate. Παρθένε νύμφη Χριστοῦ.

110. Hymnus vespertinus. Σὲ νῦν εὐλογοῦμεν.

111. Aliud carmen. ἅρπασον, ἅρπασον. Idem quod supra.

112. Hymnus ad Deum. Σὲ τὸν ἄφθιτον.

113. De castitate. ἀρετὴ πᾶσα δικαίοις.

114. Carmen objurgatorium adversus brutam animi partem. ἔμπνουν μανίας.

115. De Incarnatione Christi contra Apollinarium. Νοῦν τὸν μέγιστον.

116. Precatio itineraria ad Christum. ἐν σοὶ μὲν ὁρμηθοῦμεν.

117. Carmen ad Christum. ἐξηπάτημαι Χριστέ.

118. Patientia. ὅταν τις εὕρῃ.

119. Ad Virginem. ἁγνὴ πᾶσαν.

120. Ad animam suam uno pentametro & tribus iambis. ἔργον ἔχεις ψυχή.

121. Precatio ad Deum. ἐπιστάτα, κλύδων με.

122. Ad diabolum. Οὗτος πόσον παίζει.

123. Aliud. Σκόπαζε σαυτὸν ὡς.

124. Aliud. Ἀσπάζομαί σοι κόσμε.

125. Carmen ad Deum. ἐγὼ τραπέζης μυστικῆς.

126. In perfossorem Sepulcri. ἐπεί σε κευθμών.

Codex CII. bombycinus Græcus. Anonymi Paraphrases triginta tres in tot Gregorii Nazianzeni Carmina.

Fol. 32. Theophanis Tauromeniæ in Sicilia Archiepiscopus, qui alibi appellatur Gregorius, Homiliæ 58. in Evangelia Dominicalia & festa per annum.

Fol. 209. Georgii Arch. Nicomediæ Hom. in magnam Parasceven.

Codex CIII. bombycinus Græcus.

Gregorii Nazianzeni Tragœdia, hoc est, *Christus patiens.*

Fol. 51. Georgii Chœrobosci Grammatici de viginti septem tropis & figuris.

Codex CIV. bombycinus Græcus, S. Gregorii Nazianzeni Tragœdia, seu Tragicomœdia, *Christus patiens.*

Codex CV. bombycinus Græcus, Didymus contra Manichæos.

Codex CVI. bombycinus Græcus antiquus, S. Gregorii Nysseni Homilia & alia opera & Epistolæ multæ.

Codex CVII. bombycinus Græcus, S. Gregorii Nysseni quædam Homiliæ & Epistolæ.

S. Joannis Chrysostomi Homiliæ quædam.

Fol. 195. Cæsarii Fratris S. Gregorii Nazianzeni dialogus. De hoc Cæsario multa scitu digna refert ibidem Lambecius.

Codex CVIII. bombycinus Græcus antiquus, S. Gregorii Nysseni opera & Epistolæ.

Codex CIX bombycinus Græcus, S. Gregorii Nysseni opera.

Codex CX. bombycinus Græcus, antiquus. S. Gregorii Nyss. de formatione hominis. Severiani Gabalorum Homiliæ sex in κοσμοποιίαν, seu creationem mundi.

Codex CXI. bombycinus Græcus antiquus 1. S. Gregorii Nysseni in sancta Lumina. 2. & alia, Martyrium S. Photinæ Samaritanæ. Philothei Patriarchæ C. P. oratio. Theodori Daphnopatæ oratio. Jo. Chrysostomi quædam. Theophanis Tauromenii, Homiliæ undecim. Simeonis Metaphrastæ quædam. Callisti Patriarchæ C. P. Orationes. Constantini Acropolitæ oratio.

Codex CXII. membranaceus Græcus S. Joannis Chrysostomi Homiliæ 29. in Genesim.

Codex CXIII membran. Græcus 1. S. Joan. Chrysostomi Homiliæ XXIX. in Genesim. 2. Vita & Martyrium S. Theodori Tyronis & miracula ejus. 3. Anastasii Sinaïtæ quædam. 4. Jo. Chrysostomi Hom. in illud, *Nemo potest duobus dominis servire.* 5. Vita S. Nicolai Myrensis.

Codex CXIV. membranaceus Græcus, S. Joan. Chrysostomi Homiliæ in Genesim.

Codex CXV. membranaceus Græcus, S. Joan. Chrysostomi Homiliæ in Genesim a 34. ad 67.

Codex CXVI. membranaceus Græcus S. Jo. Chrysostomi Homiliæ 25. in Genesim & aliæ ejusdem. Andreæ Cretensis, Leontii Presbyteri quædam S. Ephræm Syri quædam. S. Epiphanii Oratio in Sepulturam Domini. Gregorii Nazianzeni in Pentecosten. S. Basilii Magni in quadraginta Martyres.

Codex CXVII. membran. Græcus S. Jo. Chrysostomi Homiliæ, 12. in Genesim.

Codex CXVIII. membran. Græcus, S. Jo. Chrysostomi Hom. 5. in Genesim.

Codex CXIX. bombycinus Græcus, S. Jo. Chrysostomi Homiliæ 9. in Genesim.

Codex CXX. bombycinus Græcus Commentarius in Jeremiam & Baruch, Origenis, Chrysostomi & Theodoreti.

Theodoreti Episc. Cyri expositio in Danielem.

Codex CXXI. membran. Græcus S. Jo. Chrysost. Homiliæ 90. in Evangelium Matthæi.

Codex

Codex CXXII. membran. Græcus, S. Jo. Chrysostomi Homiliæ in Matthæum.

Codex CXXIII. bombycinus Græcus, S. Jo. Chrysostomi Homiliæ 43. in Matthæum.

Codex CXXIV. membran. Græcus, S. Joan. Chrysostomi Homiliæ quædam in Matthæum, & Homiliæ 21. de Statuis ad populum Antiochenum.

Codex CXXV. membran. Græcus, S. Jo. Chrysostomi Homiliæ in Matthæum.

Codex CXXVI. membran. Græcus, S. Jo. Chrysostomi Homiliæ in Matthæum.

Codex CXXVII. membran. Græcus, S. Joan. Chrysostomi Homiliæ quædam in Matthæum.

Codex CXXVIII. membran. Græcus. S. Joan. Chrysostomi Homiliæ 35. in Matthæum.

Codex CXXIX. membran. Græcus, S. Jo. Chrysostomi Homiliæ quædam in Matthæum.

Codex CXXX. membran. Græcus, S. Jo. Chrysostomi Homiliæ quædam in Matthæum.

Codex CXXXI. membran. Græcus, S. Jo. Chrysost. Homiliæ 88. in Evangelium Joannis. Item Joannis Arch. Thessalonicensis Homilia de concordia Evangelistarum.

Codex CXXXII. membran. Græcus, Jo. Chrysostomi Homiliæ in Joan. a prima usque ad finem quadragesimæ quintæ.

Codex CXXXIII. bombycinus Græcus, expositio Anonymi in 90. Homilias Chrysostomi in Matthæum, & ejusdem expositio in Homilias Chrysostomi in Joannem.

Codex CXXXIV. bombycinus Græcus scriptus anno Christi 1445. Jo. Chrysostomi Homiliæ 33. in Epistolam Pauli ad Romanos.

Codex CXXXV. membranaceus Græcus, S. Jo. Chrysostomi in Epist. 2. ad Corinthios Homiliæ triginta. Item in Epistolam ad Philemonem, in Epist. ad Titum & in Epist. ad Galatas.

Codex CXXXVI. membran. Græcus, S. Jo. Chrysostomi Homiliæ decem posteriores in Epistolam 2. ad Corinthios, & Homiliæ 33. in Epist. ad Hebræos.

Codex CXXXVII. membran. Græcus Homiliæ quædam Chrysostomi in Epist. 2. ad Corinthios & in Epistolas ad Philemonem, ad Ephesios, ad primam & secundam ad Timotheum.

S. Jo. Chrysostomi de falsis Prophetis & falsis Doctoribus.

Codex CXXXVIII. membran. Græcus, S. Jo. Chrysostomi in Epist. ad Ephesios Homiliæ 24.

Codex CXXXIX. membran. Græcus, Jo. Chrysostomi in Epist. 1. & 2. ad Thessalonicenses & in Epist. ad Titum, & in Epist. ad Colossenses.

Codex CXL. bombycinus Græcus, Jo. Chrysostomi Homiliæ in Epistolas ad Hebræos, ad Philippenses, ad Colossenses, ad Galatas. Ejusdem libri sex de Sacerdotio.

Andreæ Cretensis in Nativitatem Deiparæ orationes duæ.

Joannis Damasceni in Nativitatem Deiparæ.

Codex CXLI. bombycinus Græcus, Joan. Chrysostomi Homiliæ in Epistolam ad Hebræos, & in Epist. ad Romanos.

Codex CXLII. membran. Græcus Anonymi expositiones in Epistolas Pauli.

Codex CXLIII. membran. Græcus, Joannis Chrysostomi, Orationes de Incomprehensibili & contra Judæos. Et quædam de Homiliis in Oziam.

Codex CXLIV. membran. Græcus, Jo. Chrysostomi Hom. in Zacchæum. Ejusdem in Pharisæum & Publicanum, in Parabolam de filio prodigo, in secundum adventum Christi. Item de patientia & de consummatione sæculi: aliæ ejusdem orationes.

S. Basilii in ingressum jejuniorum & aliæ orationes duæ.

Historia Martyrii Theodori Tyronis.

Nectarii in Theodorum Martyrem.

Testamentum SS. quadraginta Martyrum, quod hic ad verbum refertur.

Alia Basilii Magni, Joannis Damasceni.

Codex CXLV. membran. Græcus, Chrysostomi Homiliæ 19.

S. Gregorii Naz. in Pascha.

S. Joannis Damasceni historia Barlaami & Josaphat.

Codex CXLVI. bombycinus Græcus, Homiliæ diversorum Patrum. Excerpta ex expositionibus variorum in vetus Testamentum. Joannis Chrysostomi Homiliæ multæ, item Gregorii Nazianzeni, Basilii Magni, Cyrilli Alexandrini, Jo. Damasceni. Eclogæ quædam variorum Patrum.

Codex CXLVII. bombycinus Græcus, Homiliæ Jo. Chrysostomi, Gregorii Nazianzeni, Nicetæ expositio in Greg. Nazianzenum, Homiliæ Gregorii Nysseni, Joannis Damasceni multæ. Anastasii Sinaitæ. Forma ejurandi Mahumetismi.

Fol. 134. Aristophanis Comœdiæ, quæ Plutus inscribitur principium.

Deinde Theophylacti expositiones in Evangelia.

Codex CXLVIII. membranaceus Græcus, Joan. Chrysostomi Homiliæ in Statuas.

Codex CXLIX membran. Græcus, S. Jo. Chrisostomi Homiliæ contra Judæos & contra Anomœos. Ejusdem contra hæreticos & de petitione filiorum Zebedæi & quædam aliæ vulgatæ.

Codex CL. membran. ejusdem orationes contra Judæos, & de incomprehensibili. Sexque libri de Sacerdotio.

S. Nicolai Myrensis vita & miracula.

Codex CLI. bombycinus Græcus. S. Jo. Chrysostomi Homiliæ quædam hinc inde dispersæ. Item aliæ Ephræmi; Anastasii Sinaïtæ, Basilii Magni. Martyrium. S. Theodori τῦ ςρατηλάτυ. Martyrium S. Georgii a servo ejus conscriptum.

Narratio SS. Patrum de venerandis imaginibus. Vita S. Mariæ Ægyptiacæ. S. Athanasii Alex. in Crucifixionem Christi. S. Epiphanii Oratio in Sepulturam Christi. Archippæ Eremitæ narratio miraculi S. Michaëlis Archang. in Chonis.

Martyrium S. Placidæ Ducis.

Gregorii Nazianzeni orationes duæ, Andreæ Cretensis oratio in Assumptionem B. Mariæ Virginis. Vita & miracula SS. Cosmæ & Damiani. Cyrilli Jerosolymitani Oratio.

CODEX CLII. bombycinus Græcus, S. Jo. Chrysostomi Homiliæ, item Basilii Magni, Anastasii Sinaitæ, Barsanuphii, Aodreæ Cretensis, Joannis Damasceni.

CODEX CLIII. bombycinus Græcus, Theodori Daphnopatæ Apanthismata Chrysostomi numero 33. vita S. Alexii, Jo. Chrysostomi in filium prodigum.

CODEX CLIV. membranaceus Græcus. Theodori Daphnopatæ Apanthismata eadem.

CODEX CLV. membranaceus Græcus, Anonymi capita 61. ex Chrysostomi operibus collecta. Anonymi institutiones Asceticæ, Anastasii Sinaïtæ responsiooes ad quæstiones sacras, alia quædam.

Fol. 92. Hippocratis ad Ptolemæum Regem Ægypti Epistola, quæ supposititia creditur.

CODEX CLVI. bombycinus Græcus, Ascetica multa ex variis consarcinata, ex Chrysostomo, Basilio magno, Simeone juniore, Abbate Ammona, Theodoro Edesseno, Macario, Hesychio Presbytero, Nilo, Diadocho, Philotheo, Esaia Abbate, Joanne Carpathio, Maximo & aliis.

CODEX CLVII. bombycinus Græcus, Excerpta ex Jo. Chrysostomo. Leonis expositio in Epitome Evangelii Matthæi & Lucæ & Epistolæ Jacobi. Alia varia, Concilii Contantinopolitani, Photii, Basilii Magni, Isaaci Syri, Nili, Joannis Carpathii, Gregorii Nysseni, Joannis Zonaræ, Hippolyti Thebani, Joannis Damasceni, S. Maximi Monachi & Martyris.

CODEX CLVIII. membranaceus Græcus S. Diadochi Episcopi Photices capita centum de perfectione spirituali.

Fol. 53. Prophetia Esaïæ a capite primo usque ad capitis trigesimi versum tertium.

CODEX CLIX. bombycinus Græcus, S. Diadochi capita centum Ascetica.

Michaelis Glycæ Epistolæ 5. de variis sacræ Scripturæ controversiis.

CODEX CLX. bombycinus Græcus antiquus, Michaëlis Glycæ Epistolæ Theologicæ 56.

CODEX CLXI. bombycinus Græcus, S. Augustini Hipponensis de Trinitate libri quindecim a Maximo Planude Græce conversi.

CODEX CLXII bombycinus Græcus, S. Augustini de Trinitate libri quatuor a Maximo Planude conversi.

CODEX CLXIII. bombycinus Græcus, Theodori Mopsuesteni in duodecim Prophetas minores.

CODEX CLXIV. bombycinus Græcus, Theodoreti Cyri Ep. quæstiones in Pentateuchum Masoïcum librosque Josue & Judicum; cum notis marginalibus Anonymi, S. Athanasii Alex. fragmenta aliquot ex quæstionibus Theodoreti compendium, quæstiones curiosæ & apocryphæ de sex præcipuis a creatione mundi hæresibus, Barbarismo, Sophismo, Hellenismo, Judaïsmo, Samaritismo, Christianismo, cum epitome chronologica usque ad annum Christi 912. Postea Athanasii quæstiones ad Antiochum & quædam alia.

CODEX CLXV. bombycinus Græcus, Theodoreti Cyri quæstiones quædam in Genesim. Athanasii quæstiones ipsi falso adscriptæ.

318. Patrum Nicænorum doctrina ascetica. Cassiani libellus asceticus ad Leontium. Anastasii Sinaïtæ, Maximi, & Antiochi Monachi, item Ephræmi, Basilii Magni, Dorothei, Joannis Damasceni, Joannis Moschi &c.

CODEX CLXVI. bombycinus Græcus, Theodoreti interrogationes de difficilibus Scripturæ sacræ locis cum subjunctis multorum expositionibus. Anonymi comment. in Ecclesiasten. Libri Sapientiæ, Cantica Canticorum, Proverbia, Ecclesiasticus, liber Jobi, sequuntur alia quædam.

CODEX CLXVII. membraoaceus Græcus, Theodoreti Cyri expositio in omnes Psalmos Davidis, quem librum sequuntur alia Patrum commentaria.

CODEX CLXVIII. bombycinus Græcus, Theodoreti Cyri expositio in Psalmos Davidis. Sequuntur commentarii in Cantica varia veteris & novi Testamenti.

CODEX CLXIX. bombycinus Græcus, Theodoreti Cyri in Cantica Canticorum. expositio Cantici Canticorum ex Gregorio Nysseno, Nilo & Maximo. & Michaëlis Pselli commentarius in Canrica Canticorum.

CODEX CLXX. bombycinus Græcus, Theodoreti commentarius in Ezechielem.

CODEX CLXXI. bombycinus Græcus, Theodoretus Cyri Curatio Græcarum affectionum.

CODEX CLXXII. bombycinus Græcus, Andreæ Cæsariensis commentarius in Apocalypsin.

CODEX CLXXIII. bombycinus Græcus, Andreæ Cæsariensis in Apocalypsin.

CODEX CLXXIV. bombycinus Græcus Andreæ Cæsariensis in Apocalypsin commentarius, qui hic perperam tribuitur Methodio cuidam.

Item, fragmentum disputationis Athanasii cum Ario.

CODEX CLXXV. bombycinus Græcus, Procopii Sophistæ commentarius in Genesim.

Fol. 137. Plotini Philosophica & librorum quæ scripsit catalogus, auctore Porphyrio.

Fol. 241. Nemesii Emeseni Episc. liber de natura hominis.

CODEX CLXXVI. bombycinus Græcus, Basilii Magni precatio ad Christum. Precatio ad Virgioem. Dorothei Archimandritæ Ascetica. Nili querela de Monachis mendicantibus. Eusebii Emeseni contra Judæos. Georgii Mitylenæi de Passione Domini. De Andronici Abbatis & ejus uxoris Anastasiæ sanctitate narratio.

Joannis Stauracii Chartophylacis oratio de Miraculis Demetrii Proconsulis.

CODEX CLXXVII. membran. Græcus, Joannis Abbatis Raithu Epistola ad Joannem Climacum, ejus responsio. Joannis Climaci Scala paradisi.

CODEX CLXXVIII. membran. Græcus, Joannis Climaci scala paradisi codex scriptus anno Christi 1286.

CODEX CLXXIX. bombycinus Græcus. Joannis Climaci scala & quædam opuscula Ascetica.

CODEX CLXXX. bombycinus Græcus, Joannis Climaci Scala, & quædam opuscula Ascetica.

CODEX CLXXXI. bombycinus Græcus, Joannis Climaci scala, & quædam Ascetica.

CODEX CLXXXII. bombycinus Græcus, Joannis Climaci scala.

CODEX CLXXXIII. bombycinus Græcus, Joannis Climaci scala.

CODEX CLXXXIV. bombycinus Græcus. Joannis jejunatoris quædam, itemque Joannis Damasceni.

Nicolai Patriarchæ C.P. responsiones Synodicæ ad Monachos.

Simeonis Scholarii syntagma Canonum Pœnitentialium.

Ordo confitendi peccata, &c.

CODEX CLXXXV. bombycinus Græcus, S. Anastasii Sinaïtæ Patr. Antiocheni anagoge in Hexaëmeron.

CODEX CLXXXVI. bombycinus Græcus, Anastasii Sinaïtæ Anagoge in Hexaëmeron.

Fol. 152. Acta conciliabuli C. P. ubi Photius restitutus est.

Fol. 168. Joannis Octavi Papæ Epistola ad Photium.

CODEX CLXXXVII. bombycinus Græcus, Anastasii Sinaïtæ quæstiones.

P. 69. ex Petro Damasceno quædam itemque ex Chrysostomo. Vita S. Basilii Junioris; vita S. Euphrosynæ. Joan. Chrysostomi Homilia. Historia imaginis Berytensis.

Fol. 117. Fragmentum de nece Phocæ per Heraclium & de origine Muhammedis. Revelationes de rebus, quæ contigerunt & quæ contingere debent.

Fol. 132. Fragmentum historicum de Imperio Augusti, &c.

Fol. 155. Julii I. Romani Pontificis Epistola ad Juvenalem Episcopum Jerosolymitanum.

S. Joan. Chrysostomi Epistola septemdecim.

Fol. 201. fragmentum de Origine Agarenorum.

De Præcipuis orbis terrarum fluviis, &c.

CODEX CLXXXVIII. bombycinus Græcus, Anastasii Sinaïtæ adversus Acephalos.

Anonymi liber de Decalogo, Joannis Damasceni quædam.

Fol. 29. Descriptio Antiquitatum urbis Atheniensis.

Fol. 43. Euthymii Zigabeni disputatio cum Saraceno, aliaque minoris momenti.

CODEX CLXXXIX. membran. Græcus, S. Gregorii Pontificis Romani Dialogi Græce versi.

CODEX CXC. bombycinus Græcus, Gregorii II. Epistola ad Leonem Imperatorem pro sanctis imaginibus.

CODEX CXCI. bombycinus Græcus, Antiochi Lauræ S. Sabæ Abbatis Pandectes sacræ Scripturæ.

CODEX CXCII. Idipsum.

CODEX CXCIII. bomb. Græcus, Alexandri Lycopolitæ disputatio contra Manichæos.

CODEX CXCIV. membranaceus Græcus, S. Maximi Monachi & Martyris liber Asceticus per interrogationem & responsionem. Aliaque Maximi opera.

Dialogi quinque de S. Trinitate.

CODEX CXCV. membranaceus Græcus, S. Maximi Monachi & Martyris loci communes sententiarum.

CODEX CXCVI. bombycinus Græcus, S. Maximi Monachi & Martyris, capitum de Caritate Centuriæ quatuor, & alia S. Maximi.

Fol. 99. Joannis Grammatici capita septemdecim contra Acephalos.

Gregorii Nysseni quædam.

CODEX CXCVII. bombycinus Græcus, Cosmæ Jerosolymitani Enarratio metrica singulorum Psalmorum totius Psalterii Davidici.

CODEX CXCVIII. membran. Græcus, Joannis Damasceni de Orthodoxa fide.

CODEX CXCIX. bombycinus Græcus, Joannis Damasceni de Orthodoxa fide.

CODEX CC. bombycinus Græcus, Joannes Damascenus de Orthodoxa fide.

CODEX ille eximius qui in Bibliotheca Cæsarea inter Historicos quinquagesimum sextum locum occupat a Buchero descriptus: inter alia Calendarium habet, ubi ad singulos menses Senatûs consessus, Ludi, dies Egyptiaci, Festivitates & alia indicantur.

Liber V.

CODEX CCI. bombycinus Græcus, S. Joannis Damasceni quædam.

CODEX CCII. bombycinus, S. Joannis Damasceni opera quædam.

CODEX CCIII. membranaceus Græcus, Joannis Damasceni quædam.

CODEX CCIV. bombycinus Græcus, S. Joannis Damasceni logica cum Scholiis marginalibus, & ejusdem de Orthodoxa fide.

S. Maximi Monachi & Martyris capitum de caritate centuriæ quatuor. Chrysostomi Homilia in Judam proditorem. Joannis Metropolitæ Euchaitorum Oratio in tres sanctos Basilium Magnum, Gregorium Naz. & Joan. Chrysostomum.

CODEX CCV. bombycinus Græcus Joannis Damasceni opera quædam.

CODEX CCVI. bombycinus Græcus, Joan. Damasceni Octoëchus cum commentario Joannis Zonaræ.

CODEX CCVII. bombycinus Græcus, Antonii Monachi Anthologium sacræ Scripturæ, S. Nili Epistola Ascetica, Quædam Joannis Carpathii, Gregorii Thaumaturgi, Cyrilli Alexandrini.

Fol. 59. Abgari Principis Edessæ & Christi Epistolæ duæ mutuæ.

Splenii Philosophi interpretatio de generatione hominis.

Fol. 67. Anonymi chronologia Imperatorum C. P. a Constantino Magno usque ad Theodosium Adramitenum. Joannis Carpathii & Thalassii quædam, &c.

CODEX CCVIII. bombycinus Græcus, Photii Patriarchæ Constantinopolitani liber de voluntatibus in Christo. Thomæ Patr. Jerosolymit. contra Armenos. Themistii gratiarum actio ad Theodosium Magnum. Georgii Scholarii de Vaticinio quodam. Alia Vaticinia. Maximi capita multa.

CODEX CCIX. bombycinus Græcus, Antipatri Bostrorum in Arabia, in silentium Zachariæ &c. Michaëlis Pselli opera & Carmina. Georgii Pisidæ Carmina. Jo. Chrysostomi & Basilii quædam.

CODEX CCX. bombycinus Græcus, Simeo-

nis Metaphrastæ tomus ubi opera multa Chrysostomi, Ephræmi, Athanasii Junioris, Nonni, Basilii Magni, Macarii Abbatis, Eusebii Alexandrini.

Fol. 148. Pontii Pilati Epistola ad Tiberium Imp. Joannis Thessalonicensis quædam. Germani Arch. C. P. Procli C. P.

Codex CCXI. bombycinus Græcus, Joannis Metropolitæ Euchaïtarum Poëmata sacra Iambica.

Codex CCXII. bombycinus Græcus, Michaëlis Pselli expositio Cantici Canticorum.

Codex CCXIII. bombycinus Græcus. Philippi Solitarii Dioptra. Item quædam Isaaci magnæ Armeniæ Catholici, Euthymii Zigabeni, Isidori Pelusiotæ, Epistola Hadriani Papæ IV. Basilii Achrideni quædam. Epiphanii de duodecim gemmis in veste Aaronis.

Codex CCXIV. bombycinus Græcus, Philippi Solitarii Dioptra, Anastasii Sinaïtæ quædam, Anonymi contra Nestorianos, S. Maximi quædam. Evagrii Cappadocis Apophthegmata, &c. Nili quædam, Basilii Magni, Ephræmi, Thalassii Abbatis.

Codex CCXV. bombycinus Græcus, Philippi Solitarii Dioptra. Simeonis Metaphrastæ quædam.

Codex CCXVI. bombycinus Græcus, Theophylacti Acridæ in Bulgaria Achiep. in quinque Prophetas Minores. Nicephori Blemmidæ in Psalterium Davidis.

Codex CCXVII. bombycinus Græcus, Theophylacti Acridæ in 4. Evangelia, Photii C. P. liber Schismaticus de Episcopis & Metropolitis. Ejusdem Epitome Actorum septem generalium Conciliorum.

Codex CCXVIII. bombycinus Græcus, Theophylacti Acridæ in 4. Evangelia.

Codex CCXIX. membranaceus Græcus, Theophylacti Acridæ in 4. Evangelia.

Codex CCXX. bombycinus Græcus, Theophylacti Acridæ in 4. Evangelia & in Epistolas catholicas.

Codex CCXXI. bombycinus Græcus, Theophylacti Acridæ in Evangelia & in Epistolas Pauli.

Codex CCXXII. bombycinus Græcus, Theophylacti Acridæ in Acta, in Epistolas catholicas & in Epistolas Pauli.

Codex CCXXIII. bombycinus Græcus, Theophylacti Acridæ, &c.

Codex CCXXIV. bombycinus Græcus Theophylacti Acridæ, &c.

Codex CCXXV. membranaceus Græcus pervetustus, Euthymii Zigabeni Panoplia dogmatica.

Codex CCXXVI. bombycinus Græcus, Euthymii Zigabeni Panoplia dogmatica.

Codex CCXXVII. bombycinus Græcus, Euthymii Zigabeni Panoplia dogmatica.

Codex CCXXVIII. bombycinus Græcus Gregorii Ceramei Tauromeniæ Archiep. Homiliæ 36. in Dominicas & festa. Hic etiam Theophanes dictus fuit.

Leonis sapientis Philosophi opera quædam. Chrysostomi homiliæ duæ.

Codex CCXXIX. bombycinus Græcus, Joannis Ceramei Homiliæ 33. in Evangelia Dominicalia.

Codex CCXXX. bombycinus Græcus, Leonis Magistri Proconsulis Epitome expositionis Patrum in Pentateuchum, in libros Josue, Judicum Ruth, & in quatuor libros Regum.

Codex CCXXXI. bombycinus Græcus, Nicetæ Heracleæ in Thracia Metropolitæ Catena in librum Job. Alii dicunt esse Olympiodori.

Codex CCXXXII. bombycinus Græcus, Michaëlis Glycæ Epistolæ Theologicæ 55. Procopii Gazæi Epitome Eclogarum in Genesim. Et quædam alia Nicolai Cabasilæ, Gregorii Nysseni, Gregorii Thaumaturgi, Philothei C. P. Chrysostomi.

Codex CCXXXIII. bombycinus Græcus, Michaëlis Glycæ Epistolæ Theologicæ.

Codex CCXXXIV. bombycinus Græcus, Joannis Carpathii ad Monachos Indiæ capita centum & quædam alia ascetica Eliæ Ecdici, Theodori Edesseni, Nili, Esaiæ Abbatis, Marci Eremitæ, Hesychii Jerosolymitani, Philothei Monachi, Macarii Magni, &c.

Codex CCXXXV. bombycinus Græcus, Isaac Syri sermones Ascetici 87. & quædam alia ascetica & Philosophica.

Fol. 232. Opusculum de schismaribus.

Codex CCXXXVI. bombycinus Græcus, Isaac Syri Sermones Ascetici. Basilii Magni orationes 14. Chrysostomi orationes quatuor.

Codex CCXXXVII. bombycinus Græcus, Eliæ Ecdici capita Ascetica 240. item ascetica Diadochi, Nili, Marci Abbatis & Eremitæ, Isaaci Syri, &c. Simeonis junioris multa.

Codex CCXXXVIII. membran. Græcus, Anastasii Sinaïtæ Quæstiones & Responsiones. Thalassii Monachi Ascetica. Simeonis Abbatis Mesopotamiæ de meditatione mortis. Item alia Ascetica multa.

Fol. 235. Philothei interpretatio significationum circumvolutionis siderum.

Codex CCXXXIX. membran. Græcus, Dorothei Archimandritæ Doctrinæ Asceticæ decem.

Codex CCXL. bombycinus Græcus, Barsanuphii Anachoretæ quæstiones & responsiones Asceticæ & alia multa Ascetica. Narratio fabulosa de exorcismo viperarum, &c.

Fol. 222. De magno terræ motu Constantinopoli anno mundi 6908. Christi 1400.

Fol. 246. Flavii Josephi liber de Maccabæis.

Codex CCXLI. membranaceus Græcus, Joannis Patriarchæ Antiocheni Eclogæ Asceticæ.

Manuelis Ducæ Despotæ Epiri Epist. ad Germanum II. Patriarcham C. P. & responsio Germani. Germani ejusdem Commonitorium Synodale.

Codex CCXLII. bombycinus Græcus, Anonymi Eclogæ Asceticæ. Chrysostomi expositio Orationis Dominicæ. Hippolyti Thebani Genealogia B. M. Virginis. S. Athanasii de Melchisedec.

Codex CCXLIII. bombycinus Græcus.

cus, Prolegomena in Psalterium Davidis.

Codex CCXLIV. bombycinus Græcus continet Orationes & Homilias Gregorii Nysseni, Andreæ Cretensis, Chrysostomi.

Fol. 65. Chronologia succincta ab Adamo ad annum Christi 1255.

Menandri Comici sententiæ monostichæ ordine alphabetico.

Codex CCXLV. bombycinus Græcus, Anonymi Homilia in Evangelium de 5. panibus.

Codex CCXLVI. bombycinus Græcus, Nicolai Methonensis fragmentum de Trinitate. Gregorii Thaumaturgi fragmentum. Prolegomena varia in quatuor Evangelia. Chrysostomi quædam. Christoduli Iambi duodecim, &c.

Fol. 73. Agapeti Diaconi liber de Imperio bene administrando, Joan. Damasceni quædam.

Fol. 155. Antonii Corcyrei Epistola ad Dionysium Patriarcham C. P. Venetiis scripta.

Fol. 163. Anonymi synopsis historica primorum 7. Conciliorum.

Codex CCXLVII. membranaceus Græcus, quomodo recipiendi sint qui ab hæresibus revertuntur ad Ecclesiam Catholicam, 1. qui ex Ethicis, 2. qui ex Hebræis, 3. qui ex Manichæis & Paulicianis, 4. qui ex Melchisedecitis, 4. Descriptio hæresis Melchisedecitanorum, Theodotianorum, Athinganorum, 5. Hæreseos Paulicianorum & Manichæorum, 6. Hæreseos Jacobitarum & Chatzitzariorum, 7. Ordo suscipiendi eos qui a Saracenismo accedunt, 8. Descriptio hæreseos Armeniorum, 9. Jacobitarum Massalianorum vel Marcionistarum. Subjunguntur multa lectu digna de disceptationibus Græcorum cum Romana Ecclesia. Deindeque opera quædam contra varios hæreticos.

Codex CCXLVIII. membranaceus Græcus est continuatio prioris contra Hæreticos.

Codex CCXLIX. bombycinus Græcus, Anastasii Sinaitæ contra Acephalos, & alia ejusdem, item Joannis Chrysostomi quædam & aliorum.

Codex CCL. bombycinus Græcus, Leontii Scholastici de Sectis Hæreticorum & de Concilio Chalcedonensi. Quædam Joannis Damasceni, Athanasii, Maximi, Basilii Magni, Cyrilli, Hilarii Pictaviensis, Augustini, ex Conciliis plurima afferuntur, ex Thoma Aquinate quædam.

Codex CCLI. membranaceus Græcus, loci communes ascetici de charactere veri Christianismi.

Codex CCLII. membranaceus Græcus, Anastasii Sinaitæ quæstiones & responsiones.

Codex CCLIII. bombycinus Græcus, Constantini Harmenopuli expositio fidei Georgii Xiphilini Patriarchæ C. P. de Juribus territoriorum. Matthæi Monachi quæstiones & causæ matrimoniales. Michaëlis Chumni de gradibus cognationis. Excerpta ex sanctionibus Isaacii Comneni, & Alexii Comneni. De Pseudo-Synodo Chalcedonensi ad Quercum. Alia multa de juribus & consuetudinibus.

Fol. 87. trium illustrium Philosophorum Pythagoræ Samii, Diogenis Sinopensis & Cratetis Thebani Epistolæ undecim.

Fol. 95. Constantini Harmenopuli Lexicon.

Codex CCLIV. bombycinus Græcus, Theoriani disputatio cum Patriarcha Armenorum, Ricardi Florentini Ordinis Prædicatorum Refutatio legis Muhammedanæ. Chronicon Græco-barbarum.

Codex CCLV. bombycinus Græcus, Dialogus contra Judæos.

Codex CCLVI. bombycinus Græcus, Nicephori Blemmidæ. Expositio in Psalterium, &c. Chronographia synoptica a creatione mundi usque ad annum Christi 1204. Hippolyti Thebani ex Syntagmate Chronologico fragmentum. Chronologia alia brevissima.

Codex CCLVII. bombycinus Græcus, ex Dionysio Areopagita quædam. De decem prædicamentis Aristotelis. S. Thomæ Aquinatis quædam. Bessarionis liber contra Marcum Ephesinum, & alia ejusdem Bessarionis opera.

Codex CCLVIII. bombycinus Græcus, Matthæi Quæstoris contra Latinos & contra Thomam Aquinatem.

Codex CCLIX. bombycinus Græcus, ejusdem Matthæi Quæstoris contra Latinos & Thomam Aquinatem.

Codex CCLX. bombycinus Græcus, Nili Cabasilæ contra Latinos, etiamque Barlaami Calabri contra Latinos.

Codex CCLXI. bombycinus Græcus, Demetrii Cydonii pro Latinis contra Græcos & Apologia S. Thomæ Aquin. contra Cabasilam. Ejusdem Demetrii Epistolæ.

Codex CCLXII. bombycinus Græcus, Joannis Becci Patriarchæ C. P. de processione Spiritus-Sancti.

Codex CCLXIII. bombycinus Græcus, Joannis Calecæ Patriarchæ C. P. Homiliæ 56. in Dominicas per annum. Nicetæ Scutariotæ Homiliæ tres. Theophylacti Acridæ Homiliæ II.

Codex CCLXIV. bombycinus Græcus, Ejusdem Joannis Calecæ Homiliæ 21.

Codex CCLXV. bombycinus Græcus, Philothei Patriarchæ C. P. oratio in S. Demetrium Martyrem, & cætera ejus opera, quæ hic memorantur.

Codex CCLXVI. bombycinus Græcus, Nicolai Cabasilæ Archip. Thessalonicensis libri & orationes.

Fol. 233. ex Bibliotheca Photii quædam.

Fol. 318. Barlaami & Acindyni condemnatio. Nomina Archiepiscoporum & Metropolitarum Græciæ, anno 1351.

Davidis Monachi contra Barlaamum & Acindynum. Philothei Patr. C. P. contra Nicephorum Gregoram. Joannis Cantacuzeni Imp. contra Paulum Latinum & contra Isaacum Argyrum.

Codex CCLXVII. bombycinus Græcus, Nicolai Cabasilæ Archiep. Thessalonicensis Homiliæ, seu Orationes & Opera. Item Demetrii Cydonii quædam.

Codex CCLXVIII. bombycinus Græcus, Nicolai Cabasilæ expositio Liturgiæ.

Codex CCLXIX. bombycinus Græcus, Maximi Planudis contra Latinos. Tomus Synodalis contra Joannem Beccum Patr. C. P. Imperatricis Theodoræ viduæ professio fidei, qua coacta renunciavit concordiæ cum Latinis. Sequuntur alia quædam de hoc magno Ecclesiæ Græcæ negotio.

Codex CCLXX. bombycinus Græcus, Symeonis (*sic*) Archiep. Thessalonicensis de vera fide & alia ejusdem opera.

Codex CCLXXI. bombycinus Græcus, Symeonis Thessalonicensis de Mysteriis Ecclesiæ.

Codex CCLXXII. bombycinus Græcus Symeonis Thessalonicensis ad Cretenses.

Codex CCLXXIII. bombycinus Græcus, Gregorii Cyprii Patriarchæ C. P. Epistola ad Schismaticos.

Codex CCLXXIV. bombycinus Græcus, Macarii Metropolitæ Ancyrani contra Barlaamum & Acyndinum.

Codex CCLXXV. bombycinus Græcus Georgii Scholarii, qui Gennadii nomen assumpsit, de Processione Spiritus sancti contra Latinos.

Codex CCLXXVI. bombycinus græcus, Georgii Scholarii idem opus.

Codex CCLXXVII. bombycinus græcus, Bessarionis Cardinalis quædam. Agapeti Diaconi de bene administrando Imperio. Gregorii Nazianzeni Epistolæ 23. Basilii Magni & Libanii Epistolæ mutuæ.

Codex CCLXXVIII. bombycinus Græcus, Bessarionis defensio fidei Christianæ contra Hæreticos.

Codex CCLXXIX. bombycinus Græcus, Marci Archiepiscopi Ephesini contra hæresin Acyndinistarum.

Codex CCLXXX. bombycinus Græcus Anonymi, qui putatur esse Marcus Ephesinus; Liber contra Latinos de processione Spiritus Sancti.

Codex CCLXXXI. bombycinus Græcus. Jobi Hieromonachi apologia pro præceptore suo Josepho Galesiota Patriarcha C. P. contra primatum Papæ & concordiam Græcorum cum Latinis.

Codex CCLXXXII. bombycinus Græcus, Joannis Metropolitæ Russiæ Epistola ad Papam Clementem contra Latinorum dogmata a Græcis improbata. Deinde Joan. Climaci Scala Paradisi. Postea S. Athanasii Alex. Quæstiones ad Antiochum.

Fol. 21. Fragmentum Athanasii de mensuris & ponderibus.

Codex CCLXXXIII. bombycinus Græcus, Joannis Metropolitæ Ephesini contra Schismaticos. Deinde Excerpta Miscellanea ex Scriptura & Patribus. Quædam Miscellanea.

Fol. 106. Nicetæ Monachi Studitæ liber contra Ecclesiam Romanam, & contra Armenos. Fragmentum Epiphanii de mensuris & ponderibus. Maximi Monachi & Martyris Epistolæ tres. Gregorii Monachi & Theodori Prodromi Epistolæ.

Fol. 139. Fragmentum ex Chronographia Nicephori Patriarchæ C. P.

Fol. 142. Syntagma Chronologicum Anonymi.

Codex CCLXXXIV. membranaceus Græcus, Anonymi opus pro Ecclesia Latina contra Græcam. Germani Patriarchæ C. P. Onirocriticum.

Codex CCLXXXV. bombycinus Græcus, Michaëlis Pselli quinque Carmina ad Imp. Constantinum Monomachum.

Codex CCLXXXVI. bombycinus Græcus, Claudii Guisii Cardinalis Lotharingiæ interrogationes 12. de Orthodoxa fide, &c.

Codex CCLXXXVII. bombyc. Græcus, Anonymi liber de Hæresibus.

Codex CCLXXXVIII. bombycinus Græcus, Anonymi loci communes Theologici in capita 30. divisi. In fine fabulosa quædam de India.

Codex CCLXXXIX. bombycinus recens Græcus, Georgii Calybæ in Transfigurationem Christi; ejusdem Interrogationes, &c.

Codex CCXC. membranaceus Græcus, Joannis Chrysostomi Epistolæ ducentæ viginti.

Codex CCXCI. bombycinus Græcus, Isidori Pelusiotæ Epistolæ mille. Basilii Magni Epistolæ duæ ad Greg. Naz. Juliani Apost. Epist. ad Basilium Magnum. Anonymi Chronologia Imperatorum Romanorum.

Codex CCXCII. bombycinus Græcus, Isidori Pelusiotæ Epistolæ 93. Observatio Geographica. Gregorii Archiepiscopi Bulgariæ Epistolæ 3. Gregorii Chioniadis Epistolæ 16. & alia fragmenta. Synesii Epistolæ sex.

Fol. 106. Philostrati icones & imagines. Pauli Silentiarii semi-iambi in Thermas Pythias.

Fol. 297. Anonymi etymologicon Græcum, Chosrois Regis Persarum prophetia. Procopii Cæsariensis fragmentum de bello Persico. Ex Arriani Periplo quædam.

Codex CCXCIII. bombycin. Græcus, Joannis Damasceni Logica.

Anonymi Epitome Chronologica ab Adamo usque ad initium secundi anni Imperii Joannis Comneni.

Codex CCXCIV. bombycinus Græcus. Joannis Damasceni Logica. Michaëlis Pselli quædam.

Codex CCXCV. bombycinus Græcus, Joannis Saitæ Cydoniatæ Dialogi 2. contra Judæos.

Codex CCXCVI. bombycinus Græcus. Gennadii Scholarii de peccatis mortalibus & venialibus, & de metris poëticis.

Codex CCXCVII. bombyc. Græcus, Georgii Chumni historia Veteris Testamenti. Chronographia ab initio mundi ad Alexium Comnenum. Hæc & sequentia Græco-barbara sunt.

Codex CCXCVIII. Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis commentarii in Homerum.

Codex CCXCIX. membran. Græcus, Joannis Mauropodis, sive Nigripedis Metropolitæ Euchaitarum Canones Paracletici, sive cantica consolatoria.

Codex CCC. membranaceus Græcus, Menæum Græcorum ab initio Martii ad finem Augusti.

Codex CCCI. membranaceus Græcus,

Menæi Græcorum mensis Martius.

Codex CCCII. membran. Græcus, Menæi Græcorum mensis Maius.

Codex CCCIII. membran. Græcus, Hymnologium & cantica Græcorum.

Codex CCCIV. membran. Græcus. Hymnologium cum notis, & cantica.

Codex CCCV. membranac. Græcus, Hymnologium & pars Decembris.

Codex CCCVI. bombycinus Græcus, Octoëchus liber Ecclesiasticus.

Codex CCCVII. bombycinus Græcus, Octoëchus liber Ecclesiasticus.

Codex CCCVIII. bombycin. Græcus, Officii Ecclesiastici Græcorum pars.

Codex CCCIX. membran. Græcus, Octoëchus & pars officii.

Codex CCCX. membran. Græcus, Josephi Melodi Canones, liber Ecclesiastici Officii.

Codex CCCXI. bombycinus Græcus, Anthologii Ecclesiastici Græcorum mensis November.

Codex CCCXII. bombycinus Græcus, Anthologii Ecclesiastici Græcorum mensis Januarius.

Codex CCCXIII. bombycin. Græcus, Joannis Zonaræ expositio in S. Joannis Damasceni canones Anastasimos.

Codex CCCXIV. bombyc. Græcus, Joan. Zonaræ expositio Canonum ut supra.

Codex CCCXV. membran. Græcus; Theodori Prodromi expositiones Canonum.

Fol. 206. Epitome Græca quatuor librorum Latinorum Joannis Cassiani: alia Cassiani opera Græce versa hic memorantur.

Codex CCCXVI. bombycin. Græcus, Theodori Prodromi in Canones, seu cantica Ecclesiastica.

Codex CCCXVII. bombyc. Græcus, Theodori Prodromi idipsum opus.

Codex CCCXVIII. membran. Græcus, Cosmæ Majumensis & Joan. Damasceni varii Canones, sive Cantica Ecclesiastica.

Codex CCCXIX. membr. Græcus, S. Joan. Damasceni Canones Anastasimi.

Codex CCCXX. bombycinus Græcus, Gregorii Archiepiscopi Corinthi expositio in Canones, seu cantica Ecclesiastica. Maximi Monachi & Martyris quædam. Symeonis Monachi de baptismate 12. Apostolorum.

Fol. 179. Menandri Comici sententiæ parænetica ordine alphabetico.

Fol. 182. S. Epiphanii Physiologus, sive excerpta ex libris Aristotelis, &c. Gregorii Nazianzeni carmina.

Fol. 229. Æsopi admonitio ad Linum discipulum. Platonis præcepta quædam.

Codex CCCXXI. bombycinus Græcus. Est de officio Ecclesiastico.

Codex CCCXXII. bombycin. Græcus, Nicephori Callisti Synaxaria in præcipua Triodii festa.

Codex CCCXXIII. bombycinus Græcus, Octoëchus Græcorum.

Codex CCCXXIV. bombyc. Græcus, Cantica Ecclesiastica.

Codex CCCXXV. bombycin. Græcus, Typicum Ecclesiæ in Laura S. Sabæ.

Codex CCCXXVI. membranaceus Græcus, Typicum Ecclesiasticum.

Codex CCCXXVII. bombycinus Græcus, Schematologium Græcorum, sive ordo sumendi habitum. Item Euchologium.

Codex CCCXXVIII. bombycinus Græcus, Officium Ecclesiasticum Græcorum.

Codex CCCXXIX. bombycin. Græcus, Liber Ecclesiasticus Græcorum.

Codex CCCXXX. membran. Græcus, Liber Ecclesiasticus Græcorum.

Codex CCCXXXI. membranaceus Græcus, Euchologii Græcorum pars.

Codex CCCXXXII. bombycinus Græcus, Nicephori Gregoræ dialogus de statu primi hominis. Gregoræ μονῳδίαι διάφοροι καὶ εἰς ὕμνον. Alia multa Gregoræ opera ibidem.

Codex CCCXXXIII. bombycinus Græcus, Manuelis Peloponnesii de cantico in honorem Beatæ Mariæ Virginis, Michaëlis Glycæ Epistola.

Codex CCCXXXIV. bombycinus Græcus, Anonymi Homiliæ 4. in Beatam Mariam Virginem. Variæ variorum Homiliæ. S. Antonii Abbatis vita per S. Athanasium.

Codex CCCXXXV. bombycinus Græcus, Anonymi Homiliæ quinque.

Codex CCCXXXVI. bombycinus Græcus, Nicolai Cabasilæ Archiep. Thessalonicensis libri quinque de vita in Christo.

Libri sexti pars prima.

Codex I. membranaceus Græcus LX. *Librorum Basilicorum universi Juris Romani Basilii Macedonis, Leonis sapientis & Constantini Porphyrogeniti, Ecloga & Synopsis in titulo 348. ordine alphabetico dispositos continet.* Qui a Carolo Annibale Fabroto anno 1647. Lutetiæ editi sunt.

Codex II. bombycinus Græcus. LX. *librorum Basilicorum universi Juris Romani Synopsis alphabetica.*

Codex III. bombycinus Græcus 1. *Index Syntagmatis juris in 194. capita divisi.* 2. *Lex Pœnalis militum, desumta ex libris 49. Digestorum titulo XVI. de re militari, ut & ex Rufo & Tactici;* 3. *excerpta varia ex codice Justinianeo.* Reliqua in hoc codice contenta in articulis 28. refert Lambecius, lib. 6. p. 14. & seqq. quem vide sis.

Codex IV. bombycinus Græcus, *Alphabetum legale, sive Basilicorum universi Juris Romani Synopsis alphabetica minor, & excerpta juridica.*

Codex V. bombycinus Græcus, Basilicorum Juris Synopsis alphabetica minor.

Codex VI. bombycinus Græcus, *Imperatoris Basilii Macedonis & filiorum ipsius Constantini atque Leonis Philosophi Prochiron Juris, sive Delectus Legum compendiarius ex Imperatoris Justiniani institutionibus, Digestis, Codice & Novellis cum benigniori correctione promulgatus mense Martio indictione nona anno mundi 6384. Christi 876. & in titulos quadraginta divisus.* Hæc pluribus pro more suo persequitur Lambecius.

Codex VII. bombycinus Græcus, *Imperatorum Basilii Macedonis, & filiorum ejus Constantini atque Leonis Philosophi πρόχειρον juris, in titulos 40. divisum.*

Codex VIII. membranaceus Græcus, *De-*

lectus Legum compendiarius, ex institutionibus, Digestis, Codice, & Novellis Imperatoris Justiniani Magni, compositus ab Imperatoribus Leone Philosopho & Constantino Porphyrogenito, & benigniori correctione reformatus.

CODEX IX. bombycinus Græcus, *Theodori Hermopolitæ Synopsis & Ecloga codicis Justiniani per interrogationes & responsiones.*

CODEX X. bombycinus Græcus, *Constantini Harmenopuli, Nomophylacis & Judicis Thessalonicensis πρόχειρον legum in sex libros divisum.*

CODEX XI. bombycinus Græcus *ex Imperatoris Justiniani libro IV. institutionum, excerpta quadam* a Constantino Harmenopulo.

Fol. 202. Leonis Sapientis Oraculum de restiturione Constantinopoleos.

CODEX XII. bombycinus Græcus. Constantini Harmenopuli πρόχειρον legum.

Fol. 125. Libanii Sophistæ declamationes. 5.

CODEX XIII. bombycinus Græcus, Michaëlis Pselli Synopsis legum, versibus politicis composita jussu Imperatoris Michaëlis Ducæ.

Fol. 71. Historia Concilii Chalcedonensis.

Fol. 106. Nicephori Patriarchæ C.P. chronographia compendiaria, S. Gregorii Nysseni Homiliæ.

CODEX XIV. bombycinus Græcus. Ecloga legis a Deo per Moysem datæ. Recensio eorum qui ab hæreticis Presbyteri ordinati sunt. Epistola Callisti ad Manuelem Archiep. Thessalonicensem de exauctoratione & exsilio Josephi Gulesitæ Patriarchæ C. P. Liber Ecclesiastici.

CODEX XV. bombycinus Græcus. Photii Nomocanon. Nicolai Patriarchæ C. P. responsiones Synodicæ. Canones Apostolorum & Conciliorum. Theodori Balsamonis Patr. Antiocheni responsa Ecclesiastica octo.

CODEX XVI. bombycinus Græcus, Photii Patriarchæ C. P. Nomocanon. Canones Apostolorum & Conciliorum. Justiniani novellarum epitome, &c.

CODEX XVII. membran. Græcus, Joannis Scholastici Patr. C. P. collectio Canonum Ecclesiasticorum, &c.

CODEX XVIII. bombycinus Græcus, fragmentum ex προχείρῳ juris Imperatoris Basilii Macedonis, &c. Anonymi collectio Canonum, fragmenta alia ex Basilicis.

Libri sexti pars secunda.

CODEX I. membranaceus Græcus, Hippocrates, περὶ παθῶν, de affectionibus, de morbo sacro & de morbis, de diæta, seu victus ratione, de morbis mulierum.

CODEX II. bombycinus Græcus, Hippocratis Aphorismi cum Galeni commentariis.

CODEX III. bombycinus Græcus, Stephani Atheniensis expositio Aphorismorum Hippocratis. Joannis Actuarii filii Zachariæ libri septem de Urinis. Alexandri Aphrodisici problemata Physico-Medica. Galeni quædam.

CODEX IV. membranaceus Græcus, Hippocratis liber Aphorismorum.

Claudii Ptolemæi Alexandrini centiloquium, sive centum Aphorismorum de astris, &c.

CODEX V. membranaceus Græcus, literis uncialibus scriptus cum figuris, pro Juliana Anicia Augusta sæculo sexto de quo jam egimus. Pedanii Dioscoridis Anazarbensis de materia medica.

Fol. 388. Pamphili Grammatici Alexandrini historia berbarum.

Fol. 393. Eutechnii Sophistæ prosaïca paraphrasis in Nicandri Theriaca & Alexipharmaca.

CODEX VI. bombycinus Græcus, Excerpta quædam de herbis ex Crateva, Dioscoride & Galeno. Eutechnii Sophistæ, &c. ut supra. Excerpta ex Antonii Cantacuzeni observationibus medicis.

CODEX VII. bombycinus Græcus, Dioscoridis de Materia Medica. Quædam Hippocratis, de foetus in utero mortui exsectione.

CODEX VIII. bombycinus Græcus, Symeonis Seth Lexicon Botanicum. Excerpta ex Paulo Ægineta & ex Galeno.

CODEX IX. bombycinus Græcus, Galeni liber 6. 7. 8. 9. 10. 11. de simplicium medicamentoruum facultatibus.

CODEX X. membranaceus Græcus, Galeni opera multa. Collectiones rerum medicarum.

Hippocratis opera quædam. Pauli Æginetæ quædam. Leonis Philosophi & medici Synopsis. Oribasii Pergamensis quædam.

CODEX XI. membranaceus Græcus, Galeni libri duo de curatione ad Glauconem. Callisti liber de antidotis, de trochiscis, de emplastris, de compositione oleorum. Dioscoridis Anazarbensis & Stephani Atheniensis alphabetum medicum empiricum.

CODEX XII. bombycinus Græcus, Galeni περὶ τῶν πεπονθότων τόπων libri sex.

CODEX XIII. bombycinus Græcus, Anonymi excerpta ex Hippocratis & Galeni operibus & ex Aristotelis problematibus.

CODEX XIV. bombycinus Græcus, Anonymi opusculum de structura hominis ex Galeno, Hippocrate & Meletio collectum opus Græco-barbatum.

CODEX XV. bombycinus Græcus, Alexandri Aphrodisiei de febribus.

CODEX XVI. bombycinus Græcus, Oribasii Synopseos medicæ ad filium Eustathium libri novem.

CODEX XVII. bombycinus Græcus, Aëtii Amideni Medici & Comitis officii syntagma Medicinæ libris quatuor distinctum.

CODEX XVIII. bombycinus Græcus, Aëtii Amideni Medicinæ contractæ liber 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

CODEX XIX. bombycinus Græcus, Meletii Monachi liber de natura structuraque hominis. Pauli Æginetæ quædam. Antylli fragmentum medicum: ex Galeno & Hippocrate quædam. Rufi Ephesii Erotemata Medica. Lexicon Botanicum. Anonymi observationes Medico-astronomicæ. Petosiris Philosophi Ægyptii Epistola Astrologica ad Nechepsum Regem de vita & morte humana, &c.

Aristotelis quædam. Opus chronologicum. Theophili Monachi, de Urinis. Joannis Episcopi*Presdrianorum de Urinis.

CODEX XX. bombycinus Græcus, Meletii Monachi liber de natura structuraque hominis. Nicephori Blemmidæ opuscula quatuor medica. Simeonis Sethi liber de alimentorum facultatibus.

CODEX

CODEX XXI. bombycinus Græcus, Joannis Actuarii filii Zachariæ libri septem de Urinis & alia ejusdem Actuarii opera. Pauli Æginetæ quædam. Theophanis Synopsis compendiaria totius medicæ artis.

CODEX XXII. bombycinus Græcus, Actuarii liber quartus & de Methodo medendi, Dioclis Caristii Epistola ad Antigonum Regem de morborum præsagiis.

CODEX XXIII. bombycinus Græcus, Joannis Actuarii libri sex de Methodo medendi.

CODEX XXIV. bombycinus Græcus, Theophanis Synopsis compendiaria totius medicæ Artis jussu Imperatoris Constantini Porphyrogeniti facta. De curatione morborum ordine alphabetico.

CODEX XXV. bombycinus Græcus, Theophanis Synopsis compendiaria totius artis Medicæ. Veterum Græcorum, Aristotelis Plutarchi, Sibyllæ, Platonis, Thucydidis & Sophoclis, testimonia de Christo. Symeonis Sethi Lexicon Botanicum & de urinis. Dioclis Caristii Epistola ad Regem Antigonum, excerpta de ponderibus & mensuris. S. Epiphanii de duodecim Gemmis.

CODEX XXVI. bombycinus Græcus, Theophili Monachi de urinis. Anonymi de pulsu. Lexicon Botanicum. Symeonis Sethi quædam. S. Epiphanii Physiologus. Democriti, Epicteti aliorumque veterum sententiæ, ex Leonis Imp. Tacticis.

CODEX XXVII. bombycinus Græcus, Theophili de pulsibus, de febribus. Lexicon Botanicum, Hippocratis Aphorismi, Pauli Æginetæ excerpta.

CODEX XXVIII. bombycinus Græcus, Theophili & Stephani Atheniensis libellus de febrium differentia, Galenus de pulsu, Synopsis de urinis. Dioscoridis & Stephani alphabetum Medicum Empyricum. Hippocratis Epistolæ 2. Hierophili Sophistæ de diæta & de facultatibus alimentorum.

CODEX XXIX. bombycinus Græcus, Constantini Rhegini Monachi Cassinensis opus Medicum, qui Constantinus Protosecretarius erat Roberti Guiscardi.

CODEX XXX. bombycinus Græcus, Constantini Rhegini opus Medicum. Miscellanea Medica multa.

CODEX XXXI. bombycinus Græcus, quædam medica Græco-barbara de urinis & de pulsu, Constantini Rhegini quædam.

CODEX XXXII. bombycinus Græcus. Moschionis liber de mulierum morbis.

CODEX XXXIII. bombycinus Græcus. In fine legitur scriptum codicem fuisse Venetiis anno 1561. ex corrupto exemplari. Pauli Nicæni de cognitione & curatione morborum.

CODEX XXXIV. membran. Græcus, Romani Cubicularii magnæ Ecclesiæ, de acutis & diuturnis morbis. Galeni quædam. Hippocratis aphorismi. Pauli Æginetæ quædam.

CODEX XXXV. bombycinus Græcus, Miscellanea quædam medica. Hesiodi opera & dies. Libanii Sophistæ Epistolæ. Dioscoridis 10 libros quinque de materia Medica. Galeni quædam. Stephani Atheniensis in Hippocratem. Marcelli de pulsibus. Galeni de sectis.

CODEX XXXVI. bombycinus Græcus, Collectanea quædam medica.

CODEX XXXVII. bombycinus Græcus, Eclogæ Miscellaneæ ex Hippocrate, Galeno & aliis Medicis.

CODEX XXXVIII. bombycinus Græcus, Iatrosophium Græco-barbarum, Erotiani Lexicon in Hippocratem. Emendationes & notæ in Hippocratis opera, inscriptiones Constantinopolitanæ.

CODEX XXXIX. bombycinus Græcus, Compositiones variorum medicamentorum. Pauli Æginetæ quædam.

CODEX XL. bombycinus Græcus, Collectanea medica Græco-barbara. Dioscoridis alphabetum medicum Empiricum. Pauli Æginetæ catalogus alphabeticus. Symeonis Sethi lexicon Botanicum. Nicephori Blemmidæ de urinis. Anonymi Synopsis de pulsibus. Dioclis Epistola, &c.

CODEX XLI. bombycinus Græcus, Aristotelis problemata Physico-medica. Theophili libellus de excrementis.

CODEX XLII. bombycinus Græcus, Pauli Nicæni de cognitione & curatione morborum, Nicephori Blemmidæ quædam. Excerpta ex Hippocrate.

CODEX XLIII. bombycinus Græcus, Iatrosophium Græco-barbarum.

CODEX XLIV. bombycinus Græcus, Anonymorum opuscula medica Græco-barbara.

CODEX XLV. bombycinus Græcus, Claudii Æliani historia animalium.

CODEX XLVI. bombycinus Græcus, Claudii Æliani historia animalium.

CODEX XLVII. bombycinus Græcus, Demetrii Constantinopolitani Orneosophium Michaëlis Pselli & Symeonis Sethi de alimentis. Mich. Pselli de diæta.

CODEX XLVIII. bombycinus medicus. Georgii Pisidæ Hexaëmeron de opificio sex dierum. Michaëlis Pselli poëmata tria. Constantini Manassis Synopsis historica a creatione mundi ad Nicephorum Botaniatem.

CODEX CLIX. bombycinus Græcus. De agricultura libri viginti.

CODEX L. bombycinus Græcus. Mercurii Trismegisti opuscula Medica & Astrologica. Methodii Martyris quædam. Oracula Constantinopolitana.

CODEX LI. bombycinus Græcus. Stephani Alexandrini de arte conficiendi auri, Pelagii Philoponi de eadem arte, Ostanis magni de usu & effectu aquæ argenti vivi, Democriti Abderitæ Physica & mystica ad auri confectionem pertinentia. Synesii Epistola circa rem eamdem, Anonymi de aqua divina, Zosimi Panopolitæ de virtute artis Chymicæ. Alii multi ibidem de eadem arte scriptores referuntur ut Agathodæmonis & Mercurii Trismegisti fragmenta Chymicæ. Anonymi experientia Chymica. Anonymi ad Sergium de aqua divina. Fragmentum Chymicum Cleopatræ de mensuris & ponderibus. Zosimi capita Chymica ad Theodorum, & de instrumentis & caminis Chymicis & de aqua divina. Cleopatræ ars faciendi auri. Anonymi capita Chymica. Philippi tinctura æris Persici & tinctura ferri Indici. Anonymi capita duo Chy-

mica de aqua divina. Anonymi mysteria Chymica. Anonymi arcana duo Chymica. Anonymi lexicon Chymicum Græcum. Anonymi varia secreta Chymica. Olympiodori ex Zosimo Trismegisto & aliis de arte conficiendi auri. Anonymi Syngramma Chymicum. Pappi Philosophi secretum Chymicum. Moysis Legislatoris secretum Chymicum. Eugenii secretum Chymicum. Hierothei methodus faciendi auri. Heliodori poëma iambicum de arte Chymica. Theophrasti poëma iambicum de arte Chymica. Hierothei poëma iambicum de arte Chymica. Archelai Philosophi poëma iambicum de arte Chymica.

CODEX LII. bombycinus Græcus, Variorum veterum auctorum Syntagma Chymicum Græcum.

Liber septimus.

CODEX I. membranaceus Græcus. Platonis opera. 1. Euthyphro. 2. Apologia Socratis. 3. Crito. 4. Phædon. 5. Cratylus. 6. Theætetus. 7. Sophista. 8. Politicus. 9. Parmenides. 10. Gorgias. 11. Menon. 12. Hippias major. 13. Συμπόσιον. 14. Timæus. 15. Alcibiades. 16. Alcibiades secundus. 17. Axiochus. 18. De Justo. 19. De virtute. 20. Demodochus. 21. Sisyphus. 22. Alcyon.

CODEX II. bombycinus Græcus, Platonis dialogi decem.

CODEX III. bombycinus Græcus, Platonis opera quædam. Gemini Rhodii introductio in phænomena, sive elementa Astronomiæ.

CODEX IV. bombycinus Græcus, Platonis dialogi novem. Aristidis oratio contra Platonem pro quatuor viris, Pericle, Cimone, Miltiade & Themistocle. Ejusdem contra Platonem pro Rhetorica orationes duæ.

CODEX V. bombycinus Græcus, Platonis dialogi octo & libri decem de Republica. Timæi Locri liber de anima mundi & natura Dialecto Dorica scriptus. Xenophontis συμπόσιον, seu convivium. Platonis Epistolæ decem. Ejus definitiones. Excerpta ex Diogene Laërtio. Lysidis Epist. ad Hipparchum. Dionis Chrysostomi declamationes septemdecim & alia multa ejusdem.

CODEX VI. membranaceus Græcus, Platonis dialogi tres.

CODEX VII. bombycinus Græcus. Platonis Phædon. Procli Diadochi commentariorum in 1. Euclidis librum Elementorum libri tres.

CODEX VIII. bombycinus Græcus. Platonis Phædrus, sive dialogus de pulcro.

CODEX IX. recens Græcus, Platonis de Republica libri decem cum adjuncta Marsilii Ficini versione.

CODEX X. bombycinus Græcus. Alcinoi Philosophi Platonici Epitome Philosophiæ Platonicæ. Maximi Tyrii Platonici Philosophi Dissertationes Philosophicæ. Justini Philosophi & Martyris Aristotelicorum quorumdam dogmatum eversio.

Fol. 172. Ex libro Michaëlis Pselli de quatuor Mathematicis scientiis, Arithmetica, Musica, Geometria & Astronomia.

CODEX XI. bombycinus Græcus, Plotini Philosophi Platonici Dissertationes Philosophicæ 54. & postea duæ aliæ. Mercurii Trismegisti sermones Philosophici 15. Asclepii, seu Æsculapii, Mercurii Trismegisti discipuli, sermones Philosophici tres. Philonis Judæi liber de mundo suppositiius. Excerpta ex Eusebio de præparatione Evangelica. Xenophontis de gestis & dictis Socratis, libri duo.

CODEX XII. bombycinus Græcus, Plotini Dissertationum Platonicarum Enneades sex.

CODEX XIII. bombycinus Græcus, Plotini Dissertationum Platonicarum Enneades.

CODEX XIV. bombycinus Græcus, Procli Lycii libri sex de Theologia Platonica, & alia ejusdem opera. Plotini dissertationes duæ. Ex præparatione Evangelica Eusebii excerpta. Synesii Cyrenæi Dion, sive de vita ipsius.

CODEX XV. bombycinus Græcus, Procli Diadochi Platonici de Platonica Theologia, libri tres.

CODEX XVI. recens Græcus, Procli Diadochi Platonici de Theologia Platonica.

CODEX XVII. recens Græcus, Procli Diadochi Platonici de Theologia Platonica.

CODEX XVIII. recens Græcus, Procli Diadochi Platonici comment. in Platonis Parmenidem. Hermiæ Philosophi scholia in Platonis Phædrum.

CODEX XIX. recens Græcus, Procli Diadochi in Platonis Timæum.

CODEX XX. bombycin. Græcus, Olympiodori in Platonis Alcibiadem & in alia opera Platonica.

Fol. 246. Hermiæ Philosophi Christiani, irrisio Philosophorum Gentilium. Putant esse Hermiam Sozomenum historiæ Ecclesiasticæ scriptorem.

CODEX XXI. recens Græcus, Olympiodori in Platonis Gorgiam. Joannis Pediasimi expositio in Theocriti Idyllium 30. quod inscribitur σύριγξ τοῦ Πανός.

Constantini Harmenopuli Lexicon polyonymum Alphabeticum. Libanii Sophistæ declamatio. Procli Diadochi institutiones Physicæ.

CODEX XXII. recens Græcus, Scholia Selecta Hermiæ Philosophi in Platonis Phædrum.

CODEX XXIII. membran. Græcus, Platonis Timæus.

CODEX XXIV. bombycinus Græcus, Aristotelis Organum logicum, sive categoriæ decem, 2. de Interpretatione, 3. Analyticorum libri duo, 4. Topicorum libri octo, 5. De Sophisticis Elenchis.

CODEX XXV. bombycinus Græcus, 1. Porphyrii Isagoge, 2. Aristotelis Categoriæ, 3. ejusdem de Interpretatione, 4. Alexandri Aphrodisiei in Aristotelis Analytica, 5. Joannis Grammatici in Aristotelis analytica, 6. Euphradæ in Aristotelis de anima libros tres.

Fol. 250. Euclidis Elementorum libri sex priores.

CODEX XXVI. bombycinus Græcus, Isagoge in Aristotelis organum. Nicephori Blemmidæ compendiosum Philosophiæ Syntagma. Michaëlis Pselli de quatuor Mathematicis, &c. ut supra. Leontii Byzantini & Theodori Abucaræ quædam.

CODEX XXVII. bombycinus Græcus,

Ariſtotelis Categoriæ. Joannis Tzetzæ Grammarici expoſitio Iſagoges Porphyrii verſibus. Michaëlis Pſelli Rhetorica verſibus.

Codex XXVIII. bombycinus Græcus, Anonymi expoſitio Procemii Iſagnges Porphyrii. Ammonii, filii Hermiæ, Expoſitio Iſagoges Porphyrii. Alexandri Aphrodiſ. in librum Ariſtotelis de Sopliſticis elenchis.

Codex XXIX. bombycinus Græcus, Joannis Grammatici Annotationes in Ariſtotelis Categorias. Ammonii, filii Hermiæ in librum Ariſt. de Interpretatione.

Codex XXX. bombycinus Græcus, Ariſtotelis de Interpretatione. Analytica, Topica. Joannis Philoponi in Analytica. Themiſtii in Analytica.

Codex XXXI. bombycinus Græcus, Ariſtotelis. Analytica, Themiſtii & Joannis Philoponi Paraphraſes Analyticorum Ariſt.

Codex XXXII. bombycinus Græcus. Alexandri Aphrodiſiei in librum Ariſtotelis de Sophiſticis Elenchis. Nemeſii de Natura homiois.

Codex XXXIII. bombycinus Græcus, Georgii Pachymeris, in Organum Ariſtotelis.

Codex XXXIV. membran. Græcus, Ariſtotelis de Naturalibus principiis libri octo. Item de cælo. de generatione & corruptione, Meteorologica, Metaphyſica. Theophraſti Ereſii Metaphyſica.

Codex XXXV. membran. Græcus, Ariſtotelis Phyſica, de generatione, de cælo, de anima.

Codex XXXVI. membran. Græcus, Ariſtotelis Phyſicorum libri octo.

Codex XXXVII. bombycinus Græcus, Ariſtotelis Phyſicorum libri octo, de Anima, de cælo, de generatione & corruptione, de memoria & reminiſcentia, de longitudioe & brevitate vitæ.

Codex XXXVIII. bombycinus Græcus, Ariſtotelis opera ut ſupra & alia plura.

Manuelis Bryenii expoſitio Ptolemæi librorum trium de Muſica.

Timæi Locri Pythagorei de Muſica.

Codex XXXIX. bombycinus Græcus, Ariſtotelis Phyſicorum libri octo.

Codex XL. bombycinus Græcus, Ariſtotelis Phyſicorum liber ſeptimus.

Codex XLI. bombycinus Græcus, ariſtotelis opera quædam.

Codex XLII. recens Græcus, Pachymeris prolegomena in Ariſtotelis libros Phyſicorum. Simplicii prolegomena in eoſdem. Deinde Themiſtii in libros Ariſtotelis. Michaëlis Pſelli fragmenta. Nemeſii Epiſcopi quædam. Nicephori Blemmidæ fragmentum Geographicum. Excerptum ex Suida. Theodoreti quædam & alia.

Codex XLIII. bombycinus Græcus, Georgii Pachymeris in libros Phyſicorum Ariſtotelis. Excerpta ex Patribus.

Codex XLIV. recens Græcus. Simplicii Prolegomena in libros Phyſicorum Ariſtotelis, itemque Georgii Pachymeris in eoſdem. Demoſthenis oratio Olynthiaca ſecunda. Nicephori Blemmidæ Logica.

Codex XLV. bombycinus Græcus, Alexandri Aphrodiſiei Phyſicarum quæſtionum ſolutiones. Ejuſdem Ethicarum quæſtionum ſolutiones.

Codex XLVI. recens Græcus, Alexandri Aphrodiſici eædem ſolutiones.

Codex XLVII. bombycinus Græcus, Ariſtotelis de mundo. Procli Diadochi de 12. ſignis Zodiaci, Anonymi de IV. Scientiis Mathematicis.

Claudii Ptolemæi opus quadripartitum de Aſtrorum Judiciis. Ex Antinchi Theſauris capita 44. de Aſtrologia judiciaria. Heliodori de eadem re. Pauli Alexandrini de eadem & Juliani Laodicenſis de eadem. Aſtrologica Miſcellanea. Hippocratis prognoſticon de Valetudine humana. Salomonis Regis Arcana quædam ſuperſtitioſa & ſuppoſititia.

Codex XLVIII. bombycinus Græcus, Ariſtotelis de Anima.

Codex XLIX. bombycinus Græcus, Ariſtotelis quædam opera.

Codex L. bombycinus Græcus, Ariſtotelis quædam opera.

Codex LI. bombycinus Græcus, Ariſtotelis quædam. Nicomachi Geraſeni de Arithmetica. Claudii Ptolemæi de Muſica. Stephani Athenienſis artificium ſcribendi literis aureis, initium: λαβὼν ἐπὶ χεῖρας σὺ πέταλον χρυσοῦ. Excerpta medica arcana.

Codex LII. bombycinus Græcus, Simplicii in Ariſtotelis libros de Anima.

Codex LIII. recens Græcus, Sophoniæ Paraphraſis in Ariſtotelis libros 3. de Anima; Georgii Excerptum ex Diodoro Siculo de Aſſyriorum & Medorum regno. Georgii Gemiſti Excerptum ex Appiani hiſtoria. S. Nili quædam.

Codex LIV. recens Græcus, Ariſtotelis quædam opera cum Michaëlis Epheſii ſcholiis.

Codex LV. bombycinus Græcus, Sancti Epiphanii Conſtantiæ Epiſc. Phyſiologus.

Codex LVI. recens Græcus, Ariſtotelis. 1. de Phyſiognomonia, 2. de ventorum regionibus & nominibus, 3. de mirabilibus auſcultationibus ἀκουσμάτων. 4. de mundn, 5. Mechanicorum, 6. de Xenophane, Zenone & Gorgia, 7. de Spiritu, 8. de Lineis inſecabilibus.

Codex LVII. bombycinus Græcus, Ariſtotelis Metaphyſicorum, libri 14.

Codex LVIII. recens Græcus, Ariſtotelis Metaphyſicorum ut ſupra.

Codex LIX. Græcus, Ariſtotelis Ethicorum ad Nicomachum, libri decem.

Codex LX. bombycinus Græcus, Ariſtotelis Ethicorum ad Nicomachum, libri quinque.

Codex LXI. bombycinus Græcus, Ariſtotelis Ethicorum ad Nicomachum, libri decem.

Codex LXII. Græcus, iidem Ariſtotelis libri.

Codex LXIII. bombycinus Græcus, Ariſtotelis quædam opera.

Codex LXIV. recens Græcus, Ariſtotelis Ethicorum libri X. & Metaphyſica. Jo. Damaſceni quædam. Theophraſti Ereſii de Igne. Juſtini Martyris Ariſtotelicorum dogmatum everſio. Ariſtotelis de Interpretatione.

Codex LXV. recens Græcus, Ano-

nymi in Aristotelis Ethica.

Codex LXVI. Græcus, Aristotelis opera quædam. Georgii Gemisti de Virtutibus. Alexandri Aphrodisiei de Virtutibus. Isocratis Oratio ad Demonicum. Moschi Syracusani Idyllium & alia duo ejusdem Idyllia.

Codex LXVII. bombycinus Græcus, Georgii Pachymeris Epitome universæ Aristotelis Philosophiæ.

Codex LXVIII. Græcus, Georgii Pachymeris fragmenta de cælo. Anonymi de providentia. Marci Ephesini contra Latinos quædam. Theophanis Nicæni contra Judæos.

Codex LXIX. Michaëlis Apostolii Byzantii de Aristotelica substantia & alia ejusdem opera.

Codex LXX. bombycinus Græcus, Xenophontis opera Philosophica varia.

Epicteti quædam. Anonymi de Astrologia judiciaria.

Codex LXXI. bombycinus Græcus, Epicteti Enchiridion cum commentario Simplicii.

Codex LXXII. membran. Græcus, Plutarchi convivialium disputationum libri 9.

Codex LXXIII. membran. Græcus, Plutarchi Chæronensis opera Philosophica varia.

Codex LXXIV. membran. Græcus, Plutarchi opera varia, quæ hic recensentur.

Codex LXXV. bombycinus Græcus, Plutarchi opera varia.

Codex LXXVI. bombycinus Græcus, Jamblichi Responsio Abammonis ad Porphyrii Epistolam.

Codex LXXVII. membran. Græcus, Alcinoi Epitome Philosophiæ Platonicæ. Notæ in Platonem. Prolegomena in Platonem. Carmina aurea Pythagoræ: in illa commentarius Hieroclis Stoici. Speusippi divisio nominum. Theodori Abucaræ opuscula contra Hæreticos Judæos & Saracenos.

Codex LXXVIII. bombycinus Græcus, Carmina Pythagorica cum Commentariis Hieroclis. Sententiæ Pythagoricæ ordine alphabetico. Collectio Apophthegmatum ex Diogene Laërtio. Georgii Gemisti de virtutibus. Excerpta ex definitionibus Speusippi. Michaëlis Pselli Dialogus de Dæmonibus, alia ejusdem. Porphyrii Pythagorici de vita Pythagoræ, & alia. Excerpta Geometrica.

Codex LXXIX. bombycinus Græcus, Pythagoræ aurea Carmina cum Commentario Hieroclis.

Codex LXXX. bombycinus Græcus, Photii excerpta ex Hierocle. Gregorii Monachi *vel* Nicephori Blemmidæ, Philosophiæ Syntagma.

Codex LXXXI. membranaceus Græcus, Joannis Stobæi Florilegium. Theodisti sententiæ parænericæ ordine alphabetico.

Codex LXXXII. bombycinus Græcus, Collectio Apophthegmatum tum sacrorum, tum profanorum.

Codex LXXXIII. recens Græcus, S. Maximi Confessoris Collectio Apophthegmatum ex sacris & ex profanis auctoribus.

Codex LXXXIV. bombycinus Græcus, Boëtii libri 5. de consolatione, a Maximo Planude Græce versi.

Codex LXXXV. bombycinus Græcus, Michaëlis Pselli Eclogæ variarum opinionum de Anima.

Codex LXXXVI. bombycinus Græcus, Joannis Itali Responsa ad 93. quæstiones Philosophicas, alia quædam ejusdem opera.

Codex LXXXVII. recens Græcus, Theodori Metochitæ capita Philosophica & historica 120.

Codex LXXXVIII. membran. Græcus, Manuelis Palæologi antepenult. Imp. C. P. Capita 100. commonitoria ad filium, & alia ejusdem monita & opera.

Codex LXXXIX. Græcus, Manuelis Palæologi monita & opuscula.

Codex XC. bombycinus Græcus, Georgii Gemisti Plethonis responsio ad Georgii Scholarii pro Aristotele contra Platonem objectiones. Bessarionis Cardinalis Epistola ad Gemistum Plethonem, responsio Gemisti & alia ejusdem atque Cardinalis Bessarionis. Theophili Protospatharii scholia in Hippocratis Aphorismos. S. Athanasii Alex. de Sententia Dionysii & Epistola circularis ad Episcopos Ægypti & Libyæ. Anastasii Sinaitæ quædam. Basilii Magni orationes duæ. S. Athanasii Alex. de Incarnatione Dei Verbi.

Codex XCI. bombycinus Græcus, Gemisti Plethonis de Legibus & optima Republica capita decem, alia quædam ejusdem.

Codex XCII. bombycinus Græcus, Gemisti Plethonis liber de virtutibus.

Xenophontis liber de Lacedæmoniorum republica. Leonis Magenteni quædam. Libanii Sophistæ declamatio. Galeni commentariorum in Hippocratem liber primus.

Codex XCIII. bombycinus Græcus, Nicephori Blemmidæ Epitome Physica.

Codex XCIV. bombycinus Græcus, Nicephori Blemmidæ logica in capita 36. divisa.

Codex XCV. bombycinus Græcus, Nicephori Blemmidæ logica. Georgii Pachymeris Procemium in libros Physicorum Aristotelis. Aliud ejusdem opus, Arsenii Monembasiæ Syntagma logicum. Joan. Damasceni logica.

Codex XCVI. bombycinus Græcus, Nicephori Blemmidæ logica.

Codex XCVII. bombycinus Græcus, Nicephori Blemmidæ logica. Agapeti Diaconi ad Imp. Justinianum de Imperio bene administrando. Matthæi Camariotæ Epitome Rhetoricæ ex scriptis Hermogenis.

Codex XCVIII. recens Græcus, Nicephori Blemmidæ quædam.

Codex XCIX. bombycinus Græcus, Tractatus Dialecticus sine auctoris nomine.

Codex C. bombycinus Græcus, Anonymi Collectio Definitionum Philosophicarum.

Codex CI. bombycinus Græcus, Constantini Porphyrogeniti Geoponica, sive Commentaria de agricultura.

Codex II. bombycinus Græcus, Michaëlis Pselli liber de 4. Mathematicis scientiis, Arithmetica, Musica, Geometria & Astronomia.

Codex

Codex XIII. membran. Græcus, Euclidis Elementorum Geometricorum libri 15. cum scholiis. Item ejusdem Optica, Phænomena, & Lemmata varia.

Codex XIV. bombycinus Græcus, Procli Lycii Diadochi, in primum Elementorum Euclidis librum commentarius.

Codex XV. recens Græcus, Joannis Pediasimi Synopsis Geometrica.

Heronis junioris introductio in Geodæsiam.

Codex CVI. bombycinus Græcus, Nicomachi Geraseni introductio Arithmetica. Euclidis Elementorum Geometricorum libri decem priores.

Codex CVII. bombycinus Græcus, Joannis Philoponi expositio in Nicomachi Geraseni libros duos introductionis Geometricæ.

Conex CVIII. bombycinus Græcus, Anonymi Arithmetica divisa in 242. capita.

Conex CIX. recens Græcus, Anthemii Tralliani, qui sub Justiniano floruit, de mirabilibus machinis per specula ustoria. Ejus libri Latina versio.

Cdoex CX. bombycinus Græcus, Heronis Alexandrini spiritalium machinarum libri duo cum figuris. EjusdemDioptrica. Ejusdem Manuballistræ constructio. Ejusdem fragmenta duo de campestribus, & Camario. Ejusdem Belopœetica, seu de telorum constructione.

Genisti Plethonis Methodus Astronomica & introductio in Genethiologiam. Ejusdem canon chronologicus a Nabonassaro ad suam ætatem.

Codex CXI. bombycinus Græcus, Heronis Belopœetica Βελοποιητικὰ, seu de telorum constructione. Apollodori Poliorcetica cum figuris. Philonis Byzantii de fabrica turrium, murorum, &c. Sexti Julii Africani Cesti. Heronis junioris, de toleranda & repellenda obsidione. Nicephori Imperatoris C. P. de re militari capitibus 55.

Codex CXII. recens Græcus, Heronis Alexandrini Βελοποιητικὰ cum figuris. Michaëlis Pselli de arte conficiendi auri.

Codex CXIII. bombycinus Græcus, Heronis Alex. Βελοποιητικά. Ejusdem Pneumatica. Athenæi liber de Machinis bellicis. Bitonis de Machinis bellicis & Catapultis. Leonis Sapientis Imp. Tactica.

Codex CXIV. bombycinus Græcus, Athenæi Mechanici de Machinis bellicis. Bitonis de constructione Machinarum bellicarum & Catapultarum. Heronis Manuballistræ constructio. Heronis Alexand. Βελοποιητικά. Apollodori Architecti Poliorcetica ad Imp. Hadrianum. Philonis Byzantii de fabrica turrium. Sexti Julii Africani Cestorum. Heronis junioris de toleranda & repellenda obsidione. Heronis junioris excerpta instructionum militarium. Leonis Imp. Philosophi Tactica Nicephori Imp. liber de re militari.

Codex CXV. membranaceus Græcus, Leonis Imp. Tactica.

Codex CXVI. recens Græcus, Leonis Sapientis Imp. ex Tacticis quædam.

Codex CXVII. bombycinus Græcus, Aristidis Quintiliani de Musica libri tres. Jamblichi Chalcidensis Platonici de Secta Pythagorica. Aristotelis de insecabilibus lineis.

Codex CVXIII. recens Græcus, Porphyrii expositio libri 1. & 2. Harmonicorum Ptolemæi.

Codex CXIX. bombycinus Græcus, Porphyrii expositio Harmonicurum Ptolemæi. Plutarchi liber de Musica.

Codex CXX. recens Græcus, Mannelis Bryenii Harmunicorum libri tres. Porphyrii expositio libri 1. & 2. Harmonicorum Ptolemæi.

Codex CXXI. recens Græcus, Nicomachi Geraseni Enchiridion Harmonices. Gaudentii introductio harmonica. Autolyci liber de Sphæra.

Codex CXXII. bombycinus Græcus, Joannis Cucuzelæ ars Psaltica cum exemplis.

Codex CXXIII. bombycinus Græcus, Joannis Cucuzelæ ars Psaltica.

Codex CXXIV. bombycinus Græcus, Cleomedis Sphæra, sive circularis meteororum inspectio.

Codex CXXV bombycinus Græcus, Procli Lycii Diadochi Hypotyposis Astronomicarum hypothesium & de Astrolabio. Michaëlis Pselli liber mirabilium lectionum Medicophysicarum. Ejusdem de Omoplatomantia sive de divinatione ex ossibus humerariis mactatarum ovium. Ejusdem de lapidum virtutibus. Nicephori Blemmidæ de regno seu imperio. Excerptum ex Photii Bibliotheca. Aliud excerptum. Nicetæ Choniatæ fragmentum historicum. Theonis Alex. expositio Canonum Astronomicorum Ptolemæi. Claudii Ptolemæi de Canonibus Astrunomicis. Hipparchi Bithyni, expositiones in Arati & Eudoxi Phænomena. Ejusdem, expositio Canonica Asterismorum, &c. Eutecnii Sophistæ in Oppiani Cynegetica.

Codex CXXVI. bombycinus Græcus, Ptolemæi de Hypothesibus errantium Procli Diadochi, Hypotyposis Astronomicarum hypothesium. Isaaci Monachi Argyri tractatus Astronomicus. Theonis Alexandrini in canones Astronomicos.

Codex CXXVII. bombycinus Græcus, Arati Solensis Phænomena & Diosemeia. Anonymi Collectio sententiarum Ethicopoliticarum.

Conex CXXVIII. bombycinus Græcus, Arati Solensis Phænomena & Diosemeia. Joannis Pediasimi in Hesiodi Scutum Herculis. Scholia in Hesiodi Theogoniam. Joannis Pediasimi in quosdam Homeri versus. Michaëlis Pselli Allegoria fabularum. Aliorum etiam in Hesiodum opera. De vita & obitu Arsenii Monembasiotæ.

Codex CXXIX. bombycinus Græcus, Anonymi Schema Sphæricum mundi. Anonymi observatio de nubibus, aqua & Oceano. Anonymi capita Chronologica de Paschate. Michaëlis Pselli opus Chronologicum de motu temporis, cyclorum Solis. &c. Anonymi tractatus Medico-physicus, de homine, &c. Notæ de re nummaria & mensuris Nonni metropolitæ de morte Homeri. Melampodis astrologi methodus prædictionum lunarium. Georgii Chrysococcæ in Syntaxin Astronomicam.

Codex CXXX. bombycinus Græcus,

Georgii Chrysococcæ tabulæ Astronomicæ, Geographicæ, Chronologicæ.

Codex CXXXI. bombycinus Græcus, Georgii Chrysococcæ expositio syntagmatis Canonum astronomicorum Judaïcorum.

Codex CXXXII. bombycinus Græcus, Miscellanea quædam astronomica. Michaëlis Pselli opus Chronologicum de motu temporis, &c.

Codex CXXXIII. bombycinus Græcus, Miscellanea Astronomica. Epistola Maximi Planudis. Epistola Herodiani Grammatici de vetustissimis numerorum notis. Nomina 12. mensium apud Athenienses, Ægyptios, Macedones, Cappadoces & Asiaticos sive Bithynos. Pauli Æginetæ quædam. Galeni quædam. S. Tryphonis Martyris exorcismus insectorum aliorumque animalium. Georgii Codini officia Ecclesiæ S. Sophiæ C. P. Præcepta septem Græciæ Sapientium. Anonymi Lexicon Græcum. S. Epiphanii de mensuris & ponderibus. S. Joan. Chrysostomi Epistolæ 14. Collectio proverbiorum Alphabetica. Observationes prognosticæ. Antisthenis Atheniensis quæstiones Physicæ. Diogeniani Heracleotæ proverbia. Æsopi fabulæ. Hippocratis Coi Epistola ad Ptolemæum regem.

Codex CXXXIV. bombycinus Græcus, Anonymi Syntagma astrologicum. Heliodori Commentarius in Pauli Alex. doctrinam Astrologicam.

Codex CXXXV. bombycinus Græcus, Miscellanea astrologica. Heliodori Commentarius in Pauli Alexandrini doctrinam apotelesmaticam. Theophili Philosophi opus Astrologicum de eventibus Bellicis.

Codex CXXXVI. bombycinus Græcus, Constantini Imp. Porphyrogeniti de Agricultura. Neophyti Epitome in Porphyrii quinque voces & in Aristotelis organum.

Codex CXXXVII. recens Græcus, Rhetorii excerpta ex Antiochi thesauris apotelesmatum. Joannis Itali expositio Topicorum Aristotelis. In Hermogenem expositiones variorum. Herodiani Grammatici excerpta de verbo. Anonymi dissertatio contra Plotinum de præexistentia & Transmigratione animarum.

Codex CXXXVIII. bombycinus Græcus, Canones Astronomici Judaïci.

Codex CXXXIX. bomb. Græcus, Procli Diadochi Hypotyposis Astronomicarum hypothesium.

Codex CXL. bomb. Græcus, Zanatæ Philosophi Persæ Geomantia ex Persica lingua in Græcam versibus politicis translata ab Arsenio Monacho anno Christi 1266.

Anonymi Hieracosophium de Accipitrum curatione.

Codex CXLI. bombycinus Græcus, Zanatæ Philosophi Persæ Geomantia ab Arsenio &c.ut supra. Anonymi syntagma Astrologicum. Miscellanea Cabalistica & Magica.

Codex CXLII. bombycinus Græcus, Synesii Philosophi & Sophistæ Episc. Cyrenes liber de insomniis. Logaræ oratio deprecatoria pro quibusdam fontibus. Ex Nicetæ Paphlagonis orationibus septem.

Codex CXLIII. membranaceus Græcus, Achmetis filii Sereim Mamunis Caliphæ Babylonii, Onirocrites, sive Somniorum interpres.

Codex CXLIV. bombycinus Græcus, Achmetis filii Sereim, &c. ut supra. Anonymi Prophetia. Thomæ Israëlitæ liber de infantia Christi.

Codex CXLV. bombycinus Græcus; Achmetis filii Sereim Onirocriticon ut supra. Syntagma Astrologicum. Liber de differentia & virtutibus lapidum.

Codex CXLVI. bombycinus Græcus, Achmetis filii Sereim Onirocriticon ut supra.

Liber Octavus.

Codex I. bombycinus Græcus, Philonis libri tres de vita Mosis, de vita Josephi & Abrahami.

Codex II. membranaceus Græcus pervetustus, Josephi Antiquitatum Judaïcarum libri decem priores.

Codex III. bombycinus Græcus, Josephi Antiquitatum Judaïcarum libri viginti, sed priores desiderantur. In illo habetur locus ille de Christo, qui in controversiam vocatur.

Codex IV. bomb. Græcus, initio & fine mutilus. F. L. Josephi bellum Judaïcum.

Codex V. bomb. Græcus, historia veteris Testamenti usque ad Regnum Davidis. Disputatio inter Judæum & Christianum. S. Joannis Apost. Apocalypsis supposititia.

Codex VI. bombyc. Græcus, Sibyllina Oracula, libris octo. S. Jacobi Minoris Protevangelium *πρωτόευαγγ.* Germani Archiepisc. C. P. Orationes quædam. S. Jo. Chrysostomi Homiliæ tres supposititiæ, S. Gregorii Naz. in Natale Christi.

Codex VII. membran. Græcus, Nicephori Callisti historiæ Ecclesiasticæ libri 18.

Codex VIII. bomb. Græcus, Nicephori Callisti Xanthopuli Officium Dedicationis B. Mariæ Deiparæ, cui nomen, *Fontis ad fontem.* De structura & Miraculis ejusdem Templi.

Codex IX. recens Græcus, Hippolyti Thebani de genealogia S. V. Deiparæ. M. Antonini Philosophi Epistola ad Euxinianum Pompilionem.

Codex X. bomb. Græcus, Nicephori Gregoræ orationes. De præsentatione B. M. Virginis, de Annunciatione ejusdem In Constantinum Magnum Maximi Planudis sermones quidam Pii, & Gregorii Cyprii.

Codex XI. membran. Græcus, S. Tryphonis Martyris vita. Jo. Chrysostomi, Gregorii Nysseni, Amphilochii Homiliæ, necnon Cyrilli & Timothei Presbyteri. Conversio S. Theophili, & multæ aliæ vitæ Sanctorum.

Codex XII. membran. Græcus, Cantica in Sanctos mensis Aprilis.

Codex XIII. membran. Græcus, Leontii, vita S. Simeonis Sali Abbatis. Martyrium trium puerorum, Alphei, Philadelphi & Quirini.

Codex XIV. membran. Græcus, Encomia & vitæ Sanctorum multæ. Flavii Josephi liber de Maccabæis.

Codex XV. membran. Græcus, vita & Encomia Sanctorum. Chrysostomi Homiliæ quædam.

Codex bomb. Græcus, vitæ & Encomia Sanctorum mensis Septembris Simeonis Metaphrastæ.

A

CODEX XVII. membr. Græcus, vitæ Sanctorum Simeonis Metaphrastæ.

CODEX XVIII. membran. Græcus, vitæ Sanctorum Octobris mensis.

CODEX XIX. Græcus, vitæ Sanctorum mensis Novembris.

CODEX XX. membran. Græcus, Encomia & vitæ Sanctorum.

CODEX XXI. membran. Græcus, Encomia & vitæ Sanctorum.

CODEX XXII. bomb. Græcus, S. Joannis Damasceni vita SS. Barlaami & Joasaph.

CODEX XXIII. recens Græcus, S. Joan. Damasceni eadem vita SS. Barlaami & Joasaph.

CODEX XXIV. bomb. Græcus, S. Joan. Damasc. vita SS. Barlaami & Joasaph.

B

CODEX XXV. membran. Græcus, S. Joan. Damasc. vita SS. Barlaami & Joasaph. Theodori Studitæ sermones catechetici 134. Naucratii Studitæ de obitu S. Theodori.

CODEX XXVI. membran. Græcus, vita S. Joan. Chrysostomi cujus init. Καὶ πάντων μὲν τῶν κατὰ θεόν.

CODEX XXVII. bomb. Græcus, Anonymi vita S. Joan. Chrysostomi & catalogus eorum qui vitam illius scripserunt.

CODEX XXVIII. membr. Græcus, vitæ sanctorum quorumdam.

C

CODEX XXIX. membran. Græcus, Palladii Lausiaca.

CODEX XXX. membran. Græcus, Theodoreti Cyri vita SS. Patrum Ascetarum. Ejusdem Oratio de divina caritate.

CODEX XXXI. bombyc. Græcus, vitæ SS. Metaphrastæ quædam, S. Jo. Chrysostomi quædam Homiliæ, item S. Ephræm quædam.

CODEX XXXII. bombycinus Græcus, vitæ Sanctorum & S. Jo. Chrysostomi Homiliæ quædam cusæ.

D

CODEX XXXIII. membran. Græcus, vitæ & encomia Sanctorum & Ascetica. Disputatio contra Latinos. Joan. Chrysostomi quædam. Item Ephræmi, Nili. Eusebii Alex. de die Dominico colendo.

CODEX XXXIV. bombyc. Græcus, vitæ Sanctorum. Quædam Ephræmi, Chrysostomi, Eusebii Alex. Christophori Alex.

CODEX XXXV. recens Græcus, Amphilochii de vita S. Basilii Magni. Vitæ SS. & narrationes piæ quædam.

CODEX XXXVI. bombycinus Græcus, vitæ SS. & miracula narrationesque piæ. S. Jacobi Apostoli Protevangelium.

E

CODEX XXXVII. bomb. Græcus, vita S. Andreæ Apostoli, Barlaami Monachi de processione Spiritus Sancti.

CODEX XXXVIII. bomb. Græcus, vitæ SS. Miracula, narrationes piæ.

CODEX XXXIX. bomb. Græcus, excerpta ex narrationibus piis, Encomiis, Miraculis.

CODEX XL. membran. Græcus, vitæ & encomia Sanctorum, & Protevangelium S. Jacobi Apost.

CODEX XLI. membr. Græcus Apophthegmata & acta Patrum ordine alphabetico.

CODEX XLII. bombyc. Græcus, Apophthegmata & acta Patrum ordine alphabetico. Palladii Lausiaca.

CODEX XLIII. membr. Græcus, Syntagma de vitis & apophthegmatibus SS. Patrum per Joannem Moschum.

CODEX XLIV. membr. Græcus, Canones SS. Apostolorum & Conciliorum. 1. Nicæni. 2. Ancyrani. 3. Neocæsariensis. 4. Gangrensis. 5. Antiocheni. 6. Laodiceni. 7. Constantinopolitani. 8. Ephesini. 9. Chalcedonensis. 10. Sardicensis. 11. Carthaginensis, &c. Epistolæ S. Petri Alex. Martyris, S. Greg. Neocæsariensis, S. Athanasii, S. Basilii Magni multæ, Cyrilli, Jo. Damasceni.

CODEX XLV. membranaceus Græcus, Canones & Constitutiones Apostolicæ & Ecclesiasticæ, Novellæ Justiniani.

CODEX XLVI. membranaceus Græcus, Constitutiones Apostolicæ, &c.

CODEX XLVII. bombycinus Græcus, Constitutiones Apostolicæ. Nicolai Doxapatris expositio carminum Gregorii Nazianzeni.

CODEX XLVIII. bombycinus Græcus, Theodori Balsamonis epitome novellarum Constitutionum. Photii syntagma Canonum, Collectiones aliæ Canonum & Legum. Photii Nomocanon, &c.

CODEX XLIX. bombycinus Græcus, Photii Nomocanon. Syntagma Canonum.

CODEX L. bombycinus Græcus, Syntagma Canonum. De structura Ecclesiæ sanctæ Sophiæ.

CODEX LI. bombycinus Græcus. Quomodo Patriarcha C. P. scribat ad Papam, &c. Andronici de Ordine Metropoleôn, chronologica quædam. Zonaræ Oratio. Collectiones Canonum. Ex institutionibus Justiniani de gradibus cognationis. Officia Ecclesiæ & aulæ C. P.

CODEX LII. bomb. Græcus, Syntagma Juris & Canones Ecclesiastici.

CODEX LIII. Græcus Matthæi Hieromonachi Syntagma Juris & alii Canonum libri. Juliani Apost. Epistola ad Basilium Magnum & responsio Basilii. Constantini donatio facta Silvestro Papæ.

CODEX LIV. bomb. Græcus, Matthæi Monachi Syntagma Juris Canonici, &c.

CODEX LV. bomb. Græcus, Matthæi Mon. Syntagma Juris. Ath. junioris quæst. ad Antiochum, &c.

CODEX LVI. membr. Græcus, Gelasii Cyziceni fragmentum Concilii 2. Nicæni. Acta Conciliorum Ephesini, Chalcedonensis. Epistola Leonis Papæ ad Imp. Leonem; acta Concilii C. P. tertii.

CODEX LVII. membr. Græcus, Acta Conc. Chalcedonensis.

CODEX LVIII. bomb. Græcus, Acta Concilii C. P. contra Anthimum. Justiniani Imp. Tractatus contra Origenis errores.

CODEX LIX. bomb. Græcus, Acta Concilii Constantinopolitani III. sub Constantino Pogonato.

CODEX LX. bomb. Græcus, Acta Concilii Nicæni II. sub Constantino & Irene.

CODEX LXI. recens Græcus, Acta Concilii Ferrariensis & Florentini. Nicolai V. Epist. ad Constantinum Imp. Bessarionis Card. Epist. ad Græcos.

CODEX LXII. recens Græcus, Acta Concilii Ferrariensis & Florentini.

Codex LXIII. recens Græcus, Acta Concilii Ferrariensis & Florentini.

Codex LXIV. recens Græcus, Pseudo-Historia Concilii Ferrariensis & Florentini a Gennadio Scholario.

Codices LXV. & LXVI. bombycini Græci, varia variorum Constantinopolitanorum & aliorum Patriarcharum Græcorum Synodica aliaque diplomata.

Codex LXVII. bomb. Græcus, Gregorii Cyprii Patriarchæ C. P. Epistolæ XXXI.

Codex LXVIII. bomb. Græcus, Diplomata 201. ad Monasterium B. Mariæ in Lembo apud Smyrnam pertinentia.

Codex LXIX. membran. Græcus, Matthæi Patriarchæ Constantinopolitani Testamentum. Ejusdem Hypotyposis seu informatio. Nili Patriarchæ C. P. precatio ad Deum contra Barbaros incursantes, bellum intestinum, famem, pestem & mortem subitam.

Ex Nesselio numerus codicum Cæsareorum.

Pars	prima	337.
Pars	secunda	18.
Pars	tertia	53.
Pars	quarta	347.
Pars	quinta	130.
		885.

Apud Nessellium, qui post Lambecium Cæsareorum codicum Græcorum catalogum adornavit, hæc præcipua observavimus. Nomeros autem ille mutavit, neque in recensione priscum numerum cum novo adjunxit.

Tomo secundo in quarta parte.

P. 2. In Codice III. antiquo, Isocratis orationes.

P. 3. In Cod. V. antiquo, Homeri Ilias & Odyssea cum notis Quinti Smyrnæi. Georgius Corinthius de Barbarismo & Solœcismo. Homeri Ilias etiam in cod. XXXIX. Odyssea cod. LVI. LXI. & CXVII.

P. 9. Cod. XI. Jamblichi Platonici, de secta Pythagorica, libri IV.

P. 10. Cod. XX. Ulpiani commentaria Græca, in XVIII. orationes Demosthenis.

P. 22. Cod. XXVI. Nonni Panopolitæ, Dionysiacorum, sive de gestis Bacchi, libri 48.

P. 24. Cod. XXXIII. Aristidis Atheniensis Panathenaïcus.

P. 25. Cod. XXXVI. Plutarchi, vita Galbæ & Othonis, aliaque opera Philosophica & in codice XLVI. multa.

P. 26. Cod. XXXVII. Xenophontis Hipparchicus, Hiero sive de regno & alii Philosophici ejusdem libri. Epicteti Enchiridion cum Simplicii commentario. Anonymi capita astrologiæ judiciariæ.

P. 31. Cod. XLIV. Julii Pollucis Onomasticon.

P. 33. Cod. XLVII. Photii Bibliotheca.

Ibid. Cod. XLVIII. Demosthenis Orationes, itemque in codice CI.

P. 36. Cod. LVIII. Pindari opera cum Scholiis & cod. CXLIV.

Ibid. Cod. LIX. Lysiæ orationes. Æschinis Epistolæ. Theani Epistola. Democratis Epistolæ. Polybii Historia. Herodiani Historia.

Ibid. Cod. LX. Demetrius Phalereus. Alexander Aphrodis. De verborum schematibus. Menander Sophista περὶ ἐπιδεικτικῶν. Aristides Adrianeus Sophista de Civili Oratione, Apsinis Gadarei Sophistæ ars Rhetorica. Minutianus περὶ ἐπιχειρημάτων.

P. 41. Cod. LXX. Demosthenis variæ orationes. Josephi Rhacendytæ Synopsis Rhetorices.

P. 49. Cod. LXXXII. Philostrati Lemnii Sophistæ icones. Libanii Declamationes. Æschinis, Hippocratis, Platonis, Euripidis, Heracliti & Diogenis Epistolæ.

P. 62. Cod. CIV. Apollonii Rhodii Argonautica.

P. 70. Cod. CXIV. Luciani Samosateni varia Opuscula & cod. CXXIII. In codice autem CXXIV. Lycophronis Poëtæ fragmentum.

P. 72. Cod. CXIX. Euripidis Hecuba, Orestes, & Phœnissæ cum Scholiis & cod. CXLIII. & cod. CLXI. & CCXLII.

P. 78. Cod. CXXXV. Oppiani Halieutica & Cynegetica, & cod. CCXLIII. & cod. CCLV.

P. 83. Cod. CXLVII. Sophoclis Ajax, Electra & Oedipus & cod. CLXI. & cod. CLXII. & cod. CCIX. & cod. CCLIII.

P. 89. Cod. CLIII. Orphei Thracis Argonautica.

P. 94. Cod. CLXVII. Aristophanis quædam. Agapeti ad Iustinianum de Imperio bene administrando. Menandri Comici quædam. Phocylidis Poëma. Cebetis Platonici Tabula. Herodiani Grammatici de notis numerorum.

Ibid. Cod. CLXVIII. Dionis Chrisostomi Orationes duæ priores de regno. Libanii responsio Achillis ad Ulyssem. Ejusdem legatio ad Antiochenos. Demosthenis Olynthiaca prima & secunda. Aristidis Pericles cum scholiis. Synesii encomium Calvitii. Idem de Somniis. Ejusdem & Libanii quædam Epistolæ.

P. 109. Cod. CXCII. Æsopi vita & Fabulæ.

Ibid. Cod. CXCIII. Aristophanis Plutus & Nubes, & cod. CCIV. Plutus & Nubes & CCX.

P. 110. Cod. CXCX. Joanis Pediasimi 12. Labores Herculis. Michaël Glycas de Syntaxi. Gregorii Cyprii Patriarchæ C.P. fabulæ. Synesii Epistolæ. Computus Græcus. Gregorii Cyprii Epistolæ.

Ibid. Codex CXCVI. Æschinis, de falsa legatione.

P. 111. Cod. CXCVI. Euripidis Hecuba, Orestes & Phœnissæ. Æschyli tragœdiæ.

Ibid. Cod. CXCVIII. Hesiodi, Pindari ac Dionysii de situ Orbis quædam.

Ibid. Cod. CC. Hesiodi poëmata; opera & dies cod. CCXLII. Theocriti Idyllia quædam & cod. CCLVI.

P. 116. Cod. CCXVI. Theodosius Alex. Grammaticus, de Prosodia, de Carminum generibus, de Dialectis. Incerti carmen Heroïcum in Georgii Mariacis adversus Imp. Constanti-

num Monomachum rebellantis, cædem. Theophylacti Simocatæ Epistolæ Ethicæ, Rusticæ & amatoriæ.

P. 118. Cod. CXIX. Pindari Olympia. Libanii Monodia in Julianum Imp. & Nicomediæ ruinam. Aristophanis Plutus & Nubes.

Ibidem Cod. CCXX. Aristot. de anima. Anonymi præparatio in CL. Ptolemæi constructiooem. Nicomachi Gerafeni de Arithmetica. Claudi Ptolemæi de Musica. De arte scribendi aureis literis.

P. 121. Codex CCXXIII. Dionis Chrysostomi orationes duæ. Libanii declamatio.

P. 122. Cod. CCXXIV Marci Ephesini multa contra Latinos.

P. 128. Codex CCXXXI. Phalaridis Agrigentinorum Tyranni Epistolæ & codice CCCXVIII.

P. 129. Cod. CCXXXV. Æschyli tragœdiæ cum notis & cod. CCLXXIX.

Ibid. Cod. CCXXXVII. Harpocrationis Lexicon.

Ibid. Cod. CCXXXVIII. Apbthonii progymnasmata. Hermogenis Rbetorica.

P. 130. Cod. CCXXXIX. Libanii Epistolæ 248.

Ibidem Cod. CCXLI. Oppiani Halieutica & cod. CCXLIII. ubi Phocylidis fragmentum.

P. 131. Cod. CCXLIV. Cyrilli Archiep. Alexandrini Lexicon.

Ibid. Cod. CCXLVI. Herodiani Grammatici ἐπιμερισμοί.

P. 132. Cod. CCXLIX. Aristophanis Plutus & Nubes & Cod. CCLXXXIX.

P. 134. Cod. CCLVII. Aristophanis, Plutus & Nubes. Lycophronis Cassandra cum notis & cod. CCLXXXII.

Ibid. Cod. CCLVIII. Theocriti Idyllia cum scholiis & cod. CCLXXXIX.

P. 135. Cod. CCLXII. Miscellaoea quædam Astrologica sine Auctorum nomine.

Heliodori commentarius in Pauli Alexandrini doctrinam Apotelesmaticam.

Tbeophili Philosophi opus Astrologicum de eventibus bellicis, Deucalioni cuidam inscriptum.

P. 136. Cod. CCLXV. Cleomedis Sphæra sive circularis meteororum inspectio.

P. 137. Cod. CCLXVIII. Gaudentii Philosophi, introductio Harmonica.

Autolyci liber de Sphæra.

P. 138. Cod. CCLXX. Sophoclis Tragœdiæ cum Scholiis.

Ibid. Cod. CCLXXI. Herodiani ars Grammatica & de figuris.

P. 139. Cod. CCLXXIV. Pythagoræ aurea Carmina.

P. 140. Cod. CCLXXVI. Ismeniæ sive Hysmeniæ Erotica, seu amatoria.

P. 141. Cod. CCLXXXI. Sophoclis Ajax & Orestes cum scholiis (*sic*)

P. 142. Cod. CCLXXXIV. Zenobii Sophistæ Epitome Proverbiorum & cod. CCLXXXVIII.

Musæi Poëma de amore Erotis & Leandri.

P. 143. Cod. CCLXXIX. Hesiodi & Homeri fragmenta & cod. CCXCII. Hesiodi.

Ibid. Cod. CCXX.S. Epiphanii Physiologus

P. 144. Cod. CCXCIII. Homeri Batrachomyomachia.

P. 146. Cod. CCCII. Euripidis Hecuba & Orestes.

Sophoclis Ajax & Electra.

Luciani Samosatensis Dialogi quidam in cod. CCCV. Luciani Epistolæ & declamationes.

P. 149. Cod. CCCX. Aristæneti Rhetoris Epistolæ amatoriæ.

P. 154. Cod. CCCXVI. Philostrati Sophistæ Heroica. Et cod. CCCXXI. Icones.

Euthymii Zigabeni Panoplia.

P. 155. Cod. CCCXXII. Joannis Zonaræ Lexicon.

P. 156. CCCXXVI. Aristidis Adrianensis Orationes.

P. 157. Cod. CCCXXXI. Theognidis sententiæ.

P. 160. Cod. CCCXXXVI. Photii Patr. C. P. Excerpta ex Hierociis Philosophi libris septem.

Ex quinta parte Nesseli, T. 2.

P. 3. Cod. I. Claudii Ptolemæi Geographia.

P. 4. Cod. II. Xenophontis Cyropædia.

P. 12. CODEX IV. Arriani Nicomediensis de expeditione Alexandri. Et ejusdem Historia rerum Indicarum.

P. 37. Cod. XVI. Joannis Zonaræ Historia.

P. 47. Codex XXIII. Pausaniæ Cappadocis Cæsariensis descriptio Græciæ.

P. 54. Cod. XXV. Polybii excerpta & in codice XXX.

P. 55. Cod. XXVI. Michaëlis Choniatæ historicum fragmentum.

Ibid. Cod. XXVIII. Michaëlis Glycæ Chronicon ab orbe condito ad obitum Alexii Comneni. Ejusdem Epistolæ 22.

P. 59. Cod. XXXIII. Thucydidis Hist. belli Peloponnesiaci, libri 8.

P. 64. Cod. XXXV. Joannis Scylitzæ Curopalatæ Synopsis Chronologica ab orbe condito usque ad initium Alexii Comneni. Genealogia Imperatoris Valentiniani.

P. 65. Cod. XXXVII. Incerti antiquitates ad historiam Coostantinopolitanam pertinentes.

P. 81. Cod. XL. Georgii Monachi Syncelli historia, seu potius excerpta Chronographica.

Ibid. Cod. XLI. Constantini Manassis Chronicon versibus politicis.

P. 82. Cod. XLIII. Zonaræ historia ab Augusto ad Comnenum Imperatorem (*sic*).

P. 98. Cod. L. Diodori Siculi historiæ liber primus & quintus.

Ibid. Cod. LI. Pausaniæ Periegesis, sive descriptio Græciæ, in libros decem divisa.

P. 99. Cod. LIII. Nicetæ Acominati Choniatæ historia, & in codice CV.

P. 118. Cod. LIX. Diogenis Laërtii opera.

P. 119. Cod. LX. Plutarchi vitæ, Phocionis, Catonis Junioris, Dionis & M. Bruti; Pauli Æmilii & Timoleonis; Sertorii & Eumenis, Philopœmenis & T. Quiotii Flaminii, Pelopidæ & huc desinit codex.

P. 130. Cod. LXV. Georgii Cedreni annales ab orbe condito ad Isaacium Comnenum.

P. 134. Cod. LXVIII. Joannis Zonaræ historia Byzantina.

Georgii Acropolitæ historia, sed in principio mutila.

S. Isidori Pelusiotæ Epistolæ 414.

Ibid. Cod. LXIX. Georgii Cedreni historiarum fragmentum.

P. 138. Cod. LXXII. Constantini Manassis Chronica Synopsis versibus politicis ab orbe condito, ad Imperium Nicephori Botaniatæ, & in codice LXXVII. eadem, & in codice CVI.

P. 139. Cod. LXXIV. Georgii Cedreni annalium fragmenta.

Ibid. Cod. LXXVI. Anonymi Chronicon ab initio Diocletiani III. ad Nicephorum Botaniatem.

P. 140. Cod. LXXVIII. Excerpta ex Diodoro Siculo. Ejusdem ex Diodoro Siculo & Plutarcho. Ex Appiano Alexandri de bellis Syriacis, ex Claudio Æliano de proprietatibus animalium.

P. 141. Cod. LXXIX. Michaëlis Glycæ Chronicon.

P. 142. Cod. LXXXII. Anonymi Græcobarbari de portubus & navigatione. Receosio Græco-barbara Ducum Venetorum.

Ibid. Cod. LXXXIII. Gregorii Hamartoli fragmenta historica.

P. 143. Cod. LXXXIV. Palladii historia Lausiaca.

Ibid. Cod. LXXXV. Herodoti Halicarnassei historiarum libri novem.

P. 144. Cod. LXXXVI. Michaëlis Glycæ Chronicon.

P. 145. Cod. LXXXIX. Arriani de expeditione Alexandri M. libri septem. Ejusdem historia Indica.

P. 146. Cod. XCI. Coostantini Manassis Chronicon, & similiter cod. XCIII.

P. 147. Cod. XCV. Xenophontis de Cyri junioris expeditione, libri septem. Ejusdem ἱππαρχικὸν & de re equestri. De Republica Lacædemonum, Memorabilium, Convivium, de Veoatione.

P. 151. Cod. XCIX. Georgii Siceliotæ, & Cedreni fragmenta Chronica.

P. 153. Cod. CIII. Nicephori Callisti Xanthopuli officium Dedicationis Templi S. M. Deiparæ ad fontem, & de constructione ejusdem Templi.

P. 154. Cod. CIV. Nicephori Gregoræ orationes quædam in B. Virginem Mariam.

P. 156. Cod. CVII. Hippolyti Thebæi Syntagma de Genealogia B. M. Virginis.

M. Antonini Philosophi Imp. Epistola ad Euxinianum Pomplionem.

P. 157. Cod. CIX. Theodoreti Cyri Episc. Historia de vita & conversatione Ascetarum. Item oratio de Divina caritate.

Ibid. Cod. CX. Danielis Prophetæ visio apocrypha.

P. 158. Cod. CXI. Arriani libri septem de expeditione Alexandri Magni.

Ibid. Cod. CXII. Joannis Tzetzæ Grammatici variæ historiæ versibus politicis.

Ibid. Cod. CXIII. Plutarchi vita L. Æmilii Pauli.

Georgii Gemisti Plethonis ex Bibliotheca historica Diodori Siculi Libri 2. Epitome de Assyriorum & Medorum regno. Ejusdem alia duo excerpta historica. Plutarchi vitæ Alexandri Magni & C. Julii Cæsaris. Ejusdem alia excerpta.

P. 163. Cod. CXV. Amphilochii Iconiensis Episcopi vita S. Basilii Magni, Constantini Acropolitæ oratio in Sanctam Theodosiam Martyrem. Gregorii Cyprii Patr. C. P. Oratio in S. Georgium Martyrem. Asterii Amaseæ Encomium in SS. Martyres.

P. 164. Cod. XVI. Heliodori Emeseni de castis amoribus Theagenis & Charicleæ, libri decem, Æthiopica inscripti.

Ibid. Cod. CXVII. Joannis Magistri Cabanitii, commentarius Epistolaris in locum Dionysii Halicarnassei & in alia loca.

P. 171. Cod. CXXII. Dionysius Periegetes descriptio orbis terrarum versibus. Anonymi de duodecim ventis. Anonymi excerptum Hydrographicum navigationis per Pontum Euxinum. Apomasaris introductio Synoptica in Astrologiam Apotelesmaticam. Æschyli Tragœdiæ. Agathemeri Geographia.

P. 173. Cod. CXXIII. Vita S. Andreæ Sali. Barlaami Calabri demonstratio contra Legatos Pontificis Romani de Processione Spiritus-Sancti.

P. 174. Cod. CXXIV. Georgii Pisidæ & Cyrilli Monachi breviarium Chronologicum.

P. 176. Cod. CXXVII. Gelasii Cyziceni fragmentum historiæ Concilii Nicæni I. Acta Concilii Ephesini. Epistola Leonis Papæ ad Flavianum Patr. C. P. Ejusdem Epist. ad Imp. Leonem Thracem. Quintiani Episc. Arculianorum ad Petrum Fullonem. Ex Actis Concilii Constantinopolitani tertii, &c.

P. 179. Cod. CXXX. Heliodori Æthiopica. Pindarus eum scholiis.

Manuscriptorum Bibliothecæ Cæsareæ Græcorum Catalogos ediderunt Lambecius & Nesselius. Latinorum vero illius solum partis quæ ex arce Ambrasiana in Bibliothecam Cæsaream translata fuerat Catalogum Lambecius adornavit. Titulum Lambecii referemus, & postea Catalogum, multis inutilibus omissis, concinnabimus. Lambec. lib. 2. c. 8. p. 746.

Catalogus Codicum Manuscriptorum, qui anno 1665. ex Archiducali arce Ambrasiana juxta Oenipontem, in Augustissimam Bibliothecam Cæsaream Vindobonensem translati sunt.

1. 2. 3. 4. Biblia Sacra in membrana, quatuor tomis.

5. Biblia Sacra in membrana cum elegantibus figuris inauratis.

6. Biblia Sacra in membrana. Hinc autem usque ad numerum 29. libri Biblici sunt.

29. Joan. Nider Manuale Confessorum. S. Bernardi quædam, &c.

30. Sermones, vocabularium Sacerdotum, & Fratris Conradi Tractatus alphabeticus de gemmis & lapidibus preciosis.

31. Excerpta ex Jacobo de Voragine, &c. Udalrici Abbatis Sermones. Godefridi Viterbiensis speculum Regum. Duodecim impedimenta matrimonii.

32. Jordani Auguſtiniani ſermones.

33. Eberardi de Pareotinis O. P. in Officium Miſſæ. S. Thomæ quædam. Nicolai de ſuperſtitionibus.

34. Magiſtri Stecne ſermones de Sanctis.

35 Sermooes. Innocentii Papæ expoſitio Miſſæ & alia.

36. Antonii Parmenſis Camaldulenſis ſermones.

37. Matthæi de Cracovia ſermones de Sanctis.

38. De laudibus Beatæ Mariæ.

39. & 40. Sermones per annum.

41. Expoſitio libri Sapientiæ.

42. Expoſitiones de imaginibus ſacris.

43. Sermooes de tempore & de Sanctis.

44. Joan. Wiclefi Hæreſiarchæ opus de abominatione in loco ſancto.

A 45. uſque ad 55. Sermones, & a 56. uſque ad 60.

61. Guillelmi Durandi Epiſc. Mimatenſis rationale divinorum Officiorum, & de Academia Vindoboneoſi quædam.

62. 63. Volumina duo juſſu Friderici V. conſcripta, auro & picturis inſignita *Officia præcipuorum Feſtorum*, &c. Deinceps vero uſque ad 81. Libri Officiorum divinorum.

82. S. Joan. Chryſoſtomi de Sacerdotio.

83. Lactantii Firmiani Inſtitutiones.

84 S. Hieronymi Epiſtolæ.

85. S. Ambroſii opera. Bonizonis Epiſcopi primum quidem Sutrini, poſtea autem Placentini, qui anno Chriſti 1089. ob defenſionem S. Sedis Apoſtolicæ, a Placentiois Schiſmaticis effoſſis oculis & omnibus fere membris detruncatis, crudeliſſime occiſus eſt, hactenus inedita epitome omnium operum & ſenteotiarum S. Auguſtini, PARADISUS AUGUSTINIANUS inſcripta.

86. Eſt antiquiſſimus liber unciali charactere de quo hæc narrat Lambecius. *Rufini Presbyteri Aquileienſis libri duo in caput Geneſeos quadrageſimum nonum, de Benedictionibus duodecim Patriarcharum*, rogatu S. Paulini Epiſcopi Nolaoi compoſiti, quorum primus explanationem benedictioois Judæ, ſecundus autem, benedictionis reliquorum undecim Patriarcharum expoſitionem complectitur. Primo totius voluminis folio exſtat depicta Imago S. Crucis intra coronam, quaſi triumphalem, & ſub ea duo pavones cærulei. Sequentibus autem quatuor foliis continentur Canones Græci concordiæ SS. quatuor Evangeliſtarum, &c.

87. S. Bonaventuræ Summa.

88. Petri Bleſenſis Epiſtolæ.

89. Summa vitiorum.

90. Loci communes ex Patribus & ſermones.

91. Fr. Leonardi O. P. varii Tractatus.

92. Varii Tractatus. De præparatione cordis, &c.

93. Chartaceus, M. Joan. Aurbachii Directorium Sacerdotum. De ſuperſtitionibus. M. Nicolai Dinckelſpihel explanatio decem Præceptorum. Iſidori Cardinalis Epiſcopi Sabineoſis Epiſtola de devaſtatione urbis Conſtantinopolitanæ per Turcas cui ipſe anno 1453. interfuit: Epiſtola Imperatoris Turcarum ad Papam Nicolaum V. tranſlata in linguam Germanicam. Calliſti III. Papæ Epiſt. ad Epiſcopum Saltzburgenſem. Ejuſdem Papæ ſolenne votum & juramentum de recuperanda urbe Conſtantinopolitana, etiam cum effuſione proprii ſanguinis. Conſtitutiones Guidonis Cardinalis & aliæ Conſtitutiones Saltzburgenſes, &c.

94. Anonymi in libros Seotentiarum Petri Lombardi.

95. Modus & forma confitendi.

96. Varia ad hiſtoriam Joan. Huſſi & Hieronymi Pragenſis, qui damnati ſunt io Concilio Conſtantienſi.

B 97. Inſtitutiones Theologicæ, ſcriptæ manu propria Archiducis Leopoldi Imperatoris Ferdinandi, ex filio Archiduce Carolo II. Nepotis.

98. Joannis Felicis O. M. Defenſio ſententiarum P. Lombardi.

99. Beati Anſelmi exhortationes pro bona vita. Et quædam alia Sanctorum Ambroſii, Hieronymi, Auguſtini, Bernardi.

100. Joannis Trithemii liber octo quæſtionum ad Imperatorem Maximilianum I. codex ipſius Trithemii manu ſcriptus.

101. De Sacroſanctæ Eccleſiæ antiquitate, majeſtate, autoritate & unitate.

C 102. Sebaſtiani Curaoei, O. P. Epitome Doctrinæ de ſeptem Sacrameotis, adverſus Neotericos.

103. Joannis Ziegelii Conſtantienſis, de infinitis Eccleſiæ Catholicæ malis, eorumque cauſis ac remediis Epiſtolæ duæ, elegiaco carmine.

Codices a 104. ad 119. continent opera pia, aſcetica & preces.

120. Juſtiniani Digeſtum vetus cum gloſſis.

121. Inſtitutiones Juris civilis Imperatoris Juſtiniani libri quatuor. Conſtitutiones Feudorum cum gloſſis. Innoceotii IV. Papæ conſtitutiones in Concilio Lugdunenſi.

D 122. Summa Novellarum conſtitutionum Juſtiniani Imperatoris.

123. Gregorii IX. Papæ libri quinque Decretalium.

124. Bonifacii Papæ VIII. Liber ſextus Decretalium.

125. Joannis Andreæ in librum ſextum Decretalium.

126. Clementinæ, ſive Conſtitutiones Clementis V.

127. Guidonis Archidiaconi Booonienſis apparatus ſuper ſexto libro Decretalium.

128. Anonymi in librum ſecundum Decretalium.

E 229. Excerpta quædam ex Decreto Gratiani. Cardinalis Franciſci de Zabarellis commentarius in arborem affinitatis, &c.

130. Joannis Andreæ caſus ſummarii, excerpti ex quinque libris Decretalium.

131. 132. 133. Magiſtri Raimundi O. P. Summa de Pœniteotia & Matrimonio & alia.

134. Summa Canonum Pœnitentialium, vel Summa Confeſſorum.

135. Joannis Friburgenſis O. P. Summa Confeſſorum Germanice.

136. Epitome decreti Gratiani.

137. Loci communes ad Theologiam & Jus Canonicum.

138. Imperatoris Caroli IV. BULLA AUREA juſſu filii ejus Imperatoris Ven-

cessai eodem anno 1400. quo is ab Electoribus S. Romani Imperii ignominiose exauctoratus est, scripta, & multis imaginibus inauratis exornata.

139. Jus Cameræ Imperialis Spirensis.

140. Antiqui juris Germanici libri duo, Germanice.

141. Veteris juris Germanici libri duo, Germanice.

142. Ecconis de Repeau speculum juris Saxonici, Germanice, codex quadringentorum circiter annorum.

144. Codex Germanice scriptus hæc continens: 1°. Speculum juris Saxonici cum notis. 2°. Auream Bullam Caroli IV. Imperatoris. 3°. Concilii Constantiensis Epistola ad Archiepiscopum Moguntinum & alios. 4°. Imperatoris Friderici II. Constitutiones variæ.

145. Antiqua jura & privilegia urbis Brugæ in Flandria & primariæ ejusdem Ecclesiæ S. Donatiano dicatæ.

146. Volumen chartarum scriptum anno 1428. in quo continentur plurima de jure.

147. Joan. Andreæ quæstiones Mercuriales super titulo de Legibus juris, &c.

148. Conradi Rittershusii prælectiones.

149. Gasparis Pansæ a Rangemburg, loci communes juridici ordine alphabetico.

150. Variæ Notariatus formulæ lingua Germanica.

151. De modo studendi eorum qui medicinæ navant operam. Hieronymi Mercurialis de libris Galeni.

152. 153. 154. 155. 156. His quinque tomis continetur Georgii Handschii historia animalium.

157. Annotationes in nonum Rhasis ad Almansorem, dictatæ ab Augustino Schurpbio, scriptæ ab Handschio.

158. Miscellanea Theoricæ & Practicæ medicinalis congesta per Handschium.

159. 160. Ulrici Leonori a Cauba Medici Pragensis, & Andreæ Galli Regis Romanorum Ferdinandi I. Archiatri praxis medica observata, collecta & conscripta per Georgium Handschium.

161. Dictata Bassiani Landi Placentini in Aphorismos Hippocratis.

162. Dictata Bassiani Landi in artem parvam Galeni.

163. Prælectiones D. Comitis de Monte Vicentini in Galeni libellum de constitutione artis.

164. D. Victoris Trincavelli dictata in nonum Rasis ad Almansorem, & alia de Medicina & de morbo Gallico.

165. Annotationes in primam libri quarti canonis Avicennæ. Antonii Franciani prælectiones in Dioscoridem, &c.

A 166. usque ad 176. Georgii Handschii opera medica.

177. Renati Brassavoli Ferrariensis Medici consilium pro Ferdinando Archiduce Austriæ, renum calculo laborante.

178. Historia morbi cujusdam gravissimi, quo Leopoldus Archidux Austriæ fuit affectus, anno 1622.

179. Evangelistæ Lungi Asulani, Methodus vivendi & curandi omnes humani corporis morbos.

180. Joan. Steinmetzii lectura de formatione foetus.

181. Leonelli Faventini de retentione menstruorum & de cura febrium.

182. Variæ officinæ Medicæ formulæ.

183. Anonymi Medici Germani ad Pontificem Maximum consilium de vera & perfecta præservatione a calculo in renibus.

184. Arnoldi de Villa-nova Rosarius. Practica Chymica. Operationes Chymicæ. Opus ad faciendum Elixir. Compendium Alchymiæ. Utrum per artem possit fieri verum aurum. Christophori Perusini Summa artis Chymicæ, &c. Guilelmi Parisiensis de lapide Philosophico. Raimundi Lullii de libris Chymicis & de accurtatione. Gratiani commentarius Chymicus.

185. Raimundi Lullii de intentione Alchymistarum. Ejusdem de conservatione vitæ humanæ.

186. Raimundi Lullii Magia Chymica. Ejusdem alphabetum Chymicum. Theodori Bussu de Nomi Dialogus Chymicus. Ænigma de lapide Philosophorum. Catalogus Germanicus auctorum tam veterum, quam recentiorum qui scripserunt de lapide Philosophico.

187. Stephani Capelleri de Capellen Medici, qui probat Theophrasti Paracelsi Medicinam esse veriorem, quam Hippocratis & Avicennæ.

188. 189. 190. 191. 192. Varia selectissima remedia & experimenta medica & coquinaria.

193. 194. 195. 196. Varia remedia & experimenta medica.

197. De arte coquinaria, Germanice.

198. Liber de quinta essentia & secretorum naturæ.

299. Secreta œconomica, pyrotechnica & magiæ naturalis, Germanice.

100. Descriptio redituum fodinarum metallicarum Vallis Joachimicæ.

201. Bernardi Tomitani dictata in Logicam Aristotelis.

202. Alberti Magni summa Philosophiæ naturalis.

203. Ejusdem opus de rebus naturalibus.

204. Tractatus de octo præcipuis ventis, Germanice.

205. Declaratio usus novæ regulæ instrumentalis, quæ ab effectu nominatur Quadrataria.

206. Descriptio & usus Circini Geometrici.

207. Modus describendi Horologii cum horarum minutis, & modus examinandi Mappas Geographicas.

208. Volumen Trigonometricum Germanicum.

209. Descriptio artificiosi horologii Augustæ Vindelicorum.

210. Descriptio & usus annuli cujusdam Astronomici.

211. Breve descrizzione del Teatro del cielo e della terra di Gregorio Giordano.

212. Anonymi introductio in computationem Calendarii & in Musicam.

213. Opus Arithmeticum Germanicum.

214. Ephemeris singulis anni diebus, ostendens locum solis in Zodiaco, &c.

215. Bernardi de Stein calendarium ab anno 1482. usque ad annum 1500.

216.

216. Judicium Astrologicum de omnibus horis anni 1482. Germanice.

217. 218. 219. Nicolai Cæsarei Leucopetræi prognostica & prædictiones Astrologicæ ab anno 1558. ad annum 1570.

220. Nicolai Renspergensis prognosticon & prædictio Astrologica, anno 1574.

221. Differentia festorum Ecclesiasticorum totius anni. Ptolemæi Regis Ægypti Præcepta bene vivendi.

222. Aristotelis Politicorum libri octo translati a Leonardo Aretino.

223. Liber thesaurorum Aristotelis ad Regem Alexandrum.

224. Institutio Ethico-politica.

225. Ægidii Romani de regimine Principum.

226. Gasparis Pansæ Miscellanea Politica.

228. 229. 230. Pictura antiqua variorum instrumentorum bellicorum.

231. Picturæ antiquæ monumentorum artis Bombardariæ, Germanice.

232. 233. De arte & disciplina militari.

234. Ferdinandi Weidneri Consilium de urbis Vindobonensis armamentario navali recte instruendo & apparatu perpetuæ Classis Danubianæ contra Turcas.

235. Instructio Ducis exercitus & præfecti militaris urbium & artium, Italice.

236. Figuræ variæ ad Architecturam militarem pertinentes.

237. De pyrotechnia tam seria & militari, quam jocosa.

238. 239. 240. De arte & disciplina militari, Germanice.

241. De instrumentis bellicis, Germanice.

242. De arte fusoria, Germanice.

243. Figuræ multæ ad frenationem equorum.

244. Hippiatria, sive medicina equorum, Germanice.

245. Jacobi Mennel, de ludo Latrunculorum, seu Schaccorum.

246. Jacobi de Casulis O. P. de ludo Latrunculorum, sive de officiis hominum.

247. Aucupatorium Herodiorum, sive Falconum ex veterum Philosophorum dictis per Ebirhardum Hicfelt collectum.

248. Gasparis Pansæ animadversiones in Joannis Bodini Andegavensis methodum ad facilem historiarum cognitionem.

249. 250. Baptista Vander Meulen descriptio quinque profectionum, quas partim ex aula Imperatoria, partim ex patria sua Belgio in varia Europæ loca instituit ac peregit ab anno 1565. usque ad annum 1582.

251. Anonymi Diarium itineris sui Tridento Romam & Româ Ratisbonam.

252. Codex vetustus literis Gothicis, sive Toletanis octingentorum circiter annorum, quem Lambecius Fredegarium esse putat.

253. Ivonis Carnotensis anno 1115. defuncti Chronicon.

254. Martini Poloni Chronicon. Hic contra fabulosam historiam Joannæ Papissæ agit Lambecius.

255. Chronicon a creatione mundi usque ad annum Christi 1261.

256. Historia sacra a creatione mundi usque ad annum Imperii Tiberii decimum quintum.

257. Codex qui fuit Matthiæ Corvini Regis Hungariæ. Quinque opuscula continens. 1. Marcellini Comitis Chronicon. 2. Gennadii Massiliensis de scriptoribus Ecclesiasticis. 3. Isidori Hispalensis de scriptoribus Ecclesiasticis. 4. Ildefonsi Tolerani de scriptoribus Ecclesiasticis. 5. Isidori Hispal. de Sanctis Patribus Veteris & Novi Testamenti.

258. Liber veteri Gallica lingua scriptus, in quo continetur historia partim sacra, partim profana, cujus procemium Rhythmicum sic habet: •

> Seignors je ai oi retraire,
> Con doit ades bien dir & faire
> Tant con hom au siecle demore
> Li hom ne vit cune sole buore
> Ains trepase & va a le fin, &c.

259. Luiwini antiquum poëma Germanicum de vita Adami & Evæ.

260. De duodecim signis Zodiaci & calendarium. Compendium historiæ Veteris Testamenti. Antiquum jus Germaniæ.

261. Hist. Veteris Testamenti usque ad Christum natum.

262. Epitome historiæ universalis usque ad annum 1348.

263. Haymonis Episc. Halberstadiensis Abbreviatio historiæ Ecclesiasticæ Jacobi de Cessolis O. P. Liber moralis super ludo Schaccorum. Alexandri Magni & Aristotelis Epistolæ.

264. Antiquæ imagines historiam sacram Novi Testamenti repræsentantes.

265. Historia Novi Testamenti Rhythmis Germanicis.

266. Poëma Germanicum de vita Christi.

267. Theodorici Thuringi O. P. libri octo de vita, morte & miraculis S. Elizabeth Andreæ Regis Hungarorum filiæ, & Ludovici Thuringiæ & Hassiæ Landgravii uxoris.

268. Officium Ecclesiasticum in honorem S. Morandi Monachi Cluniacensis.

269. Vita S. Guiberti, sive Wiberti Fundatoris Cœnobii Gemblacensis.

270. 1. Vita S. Remigii Archiep. Rotomagensis. 2. Vita S. Claudii Archiep. Vesontini. 3. Genealogia S. Alnulphi Episc. Metensis. 4. Vita S. Clodulphi Episc. Metensis. 5. Commemoratio S. Ableberti, sive Emerberti Episc. Cameracensis. 6. S. Auberti Episc. Camerac. 7. S. Ausberti Episc. Camerac. 8. S. Sylvini Episc. Morinensis. 9. S. Firmini Episc. & Confessoris.

271. Vitæ Sanctarum Agapes & Chioniæ sororum Virginum, S. Agathæ, S. Agnetis.

272. Tabula genealogica posterorum S. Leopoldi IV. ejus nominis, Marchionis Austriæ.

273. Monumenta ad cœnobium Benedictinum Melicense in inferiore Austria pertinentia.

274. Acta & instrumenta, aliaque S. Montis Andechs.

275. De eodem S. Monte Andechs.

276. Vita & passio S. Margaritæ.

277. Historia Pontificum Romanorum quæ tribuitur Anastasio Bibliothecario.

278. Prophetiæ partim Latine, partim Gal-

lice de Pontifice Romano, Imperatore, Rege Galliæ, &c.

279. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ antiquum Provinciale, sive Notitia omnium Episcoporum & Ecclesiarum Cathedralium universi orbis Christiani. Nicolai IV. Joannis XXII. Benedicti XII. Constitutiones.

280. Recensio alphabetica Summorum Pontificum, Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum, quorum imagines & Symbola reperiuntur in Nummismatibus.

281. Codex antiquissimus literis Gothicis, sive Toletanis, scriptus anno Christi 736. In duas partes distinctus, quarum prima continet Concilia Græciæ, Africæ, Galliæ & Hispaniæ; secunda Epistolas Summorum Pontificum Romanorum, quarum prima est S. Damasi.

282. Ivonis Carnotensis Epistolæ.

283. Joannis Griesherren historia. seu Congestum Virorum illustrium Ordinis S. Benedicti.

284. Statuta Ordinis Velleris Aurei ex Gallica lingua in Germanicam translata.

285. Xenophontis Hiero, sive Dialogus de Tyrannica vita ex Græco in Latinum translatus a Leonardo Aretino. Luciani Dialogus ex Græco in Latinum translatus a Joan. Aurispa Siculo. Leonardi Aretini Isagogicum Moralis disciplinæ. Excerpta ex Isidori Hispalensis Etymologico. Senecæ libellus de quatuor virtutibus. Joannis Boccaccii de insigni obedientia & fide uxoria. Libellus de Synonymis Ciceroni falso adscriptus. Martialis Epigramma ad Catonem. Epistolæ variæ a Republica Florentina ad varios Principes & civitates missæ. Legatio quædam Reipublicæ Florentinæ. Epistola Reipublicæ Florentinæ ad Perusinos & aliæ. Francisci Petrarchæ Epistolæ duæ. Epistolæ duæ Petri de Vineis. Vita Terentii per Petrarcham. Francisci Sfortiæ diploma & innumera alia diversa.

286. Plutarchi vitæ parallelæ Latine.

287. Insignis codex ante plus quam mille annos descriptus majusculis literis. HISTORIÆ ROMANÆ TITI-LIVII LIBRI QUINQUE.

288. Titus Livius in Italicum idioma translatus.

289. Gasparis Pansæ a Rangemburg notæ in Sallustium Crispum.

290. 291. Gasparis (scribitur semper Casparis) Pansæ notæ in Cornelii Taciti opera.

292. Petri Lazareni de gestis Pompeii majoribus gestis Cæsaris.

293. Guidonis de Columna historia belli Trojani cum imaginibus deauratis.

294. Henrici de Veldeck, historia belli Trojani & rerum ab Ænea in Italia gestarum, Rhythmis Germanicis.

295. Vita Alexandri Magni magna ex parte fabulosa, Germanice. Annotationes quædam Chronologicæ maxima ex parte ad civitatem Ulmensem pertinentes.

296. Chronologia omnium Imperatorum & tyrannorum Romanorum a Joanne Fuschsmagio composita.

297. Jacobi Menlii, seu Manlii, Chronologia Imperatorum Romanorum, Germanice.

298. Ceremonia Coronationis & Consecrationis Imperatoris Romanorum Aquisgrani.

299. Codex antiquissimus, Descriptio urbis Romæ secundum quatuordecim Regiones. Descriptio urbis Constantinopolitanæ secundum quatuordecim Regiones.

300. Anonymi Tractatus de Senatu Romano. Matthiæ Lopes Bravi libri tres de Rege & regendi ratione.

301. Columna Cochlis a Senatu Populoque Romano in honorem Imp. Trajani & memoriam belli Dacici erecta.

302. Codex quatuordecim picturas complectens, quæ totidem antiqua monumenta Romana repræsentant.

303. Romana historia fabulosa. Descriptio urbis Romæ, Germanice.

304. Reipublicæ Florentinæ Epistola ad Carolum VI. Regem Franciæ.

305. Jus consuetudinarium Reipublicæ Venetæ, per Jacobum Bertaldum.

306. Recensio omnium Ducum Venetorum a Paulutio Anafesto usque ad Laurentium Priolum. Recensio illustrium familiarum Venetarum.

307. Alphonsi de Cueva Legati relatio ad Regem Hispaniæ Philippum III. de statu Reipublicæ Venetæ.

308. Pauli Parutæ, Apologia pro pace a Venetis cum Turcis facta, & alia multa ad Italiam & Hispaniam spectantia.

309. Relatione di tutto lo stato della Monarchia di Spagna.

310. Relatio Germanica de quarumdam Insularum incognitarum inventione & occupatione per Hispanos.

311. Joan. Baptistæ Barbettæ Veneti iter maritimum Venetiis in Hispaniam.

312. De occupatione regni Lusitaniæ per Philippum II. Regem Hispaniæ.

313. Gasparis Pansæ excerpta ex Hieronymo Osorio.

314. Historia rerum gestarum Philippi Boni Ducis Burgundiæ.

315. Bedæ hist. Ecclesiastica. Pauli Diaconi de gestis Langobardorum. Regulæ Cancellariæ Apostolicæ. Chalcidii commentarius in Timæum Platonis, codex vetustus & elegantibus figuris illustratus.

316. Documenta B. Ludovici Franciæ Regis ante mortem Philippo filio suo.

317. Historia Regum Galliæ usque ad Carolum Calvum, Gallice. *C'est la Chronique de S. Denis.*

318. *Sommaire de l'Estat de la Monarchie Françoise pour l'an* 1579. &c. *Description du Royaume de France.*

319. Gasparis Pansæ iter Gallicum.

320. 1. Chronicon antiquum de finibus Austriæ & Stiriæ. 2. Joannis Einichel Chronicon Austriacum. 3. Genealogia Veterum Marchionum & Ducum Austriæ. 4. Genealogia domus Habsburgo-Austriacæ.

321. Genealogia Veterum Marchionum & Ducum Austriæ atque Stiriæ ex familia Babenbergensi, Germanice. Ottocari Ducis Stiriæ diploma, datum anno 1186. quo Ducem Austriæ Leopoldum VI. declarat hæredem suum. Alia acta & privilegia, atque diplomata.

322. Historia vitæ & rerum gestarum Imp. Friderici V. & Maximiliani I. Germanice.

323. 324. 325. 326. Apographa præcedentis codicis.

327. 328. 329. 330. Historiæ Rhythmicæ A variorum periculorum Imperatoris Maximiliani I. Germanice.

331. Monumenta ad vitam Maximiliani I. pertinentia, Germanice.

332. Maximiliani I. liber memorialis, Germanice.

333. Maximiliani I. opuscula quatuor.

334. Descriptio omnium lacuum, piscinarum & omnium pisciferorum in Comitatibus Teriolensi & Goricensi.

335. Tabulæ Topographicæ ad res gestas Maximiliani I. pertinentes.

336. Imp. Maximiliani I. historia Equestris, B Germanice.

337. Historia desponsationis & coronationis Friderici V. & uxoris ejus Eleonoræ.

338. Historia nativitatis, morborum & obitus liberorum Caroli II. Archiducis Austriæ.

339. Gasparis Bruchii carmen in reditum ex Hispania Maximiliani II. Imperatoris, Germanice.

340. Historia trium coronationum Maximiliani II. Imperatoris, nempe Bohemicæ, Romanæ & Hungaricæ.

343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. Inventaria Archiducalis aulæ Oenipontanæ.

350. 351. 352. 353. Rationaria Archiduca- C lis aulæ Oenipontanæ.

362. usque ad 376. Archiducum Oenipontanorum Ephemerides.

377. Descriptio locorum Archiducalis Austriæ, quæ ad venationem apta sunt.

378. Anonymi Chronicon Ducatûs Carinthiæ, Germanice.

379. Anonymi Monachi Genealogia Principum Gwelforum fundatorum Monasterii Weingartensis.

380. Conradi Turst Tigurini descriptio Helvetiæ.

385. Viti Arenpeckii Chronicon Baioariæ, sive Bavariæ.

384. 385. 386. Descriptio Magnificentissi- D mæ Pompæ Monachii annis 1585. 1584. & 1586. cum processione SS. Sacramenti.

387. Catalogus Archiepiscoporum Salzburgensium usque ad annum 1560. Germanice.

388. Urbani de Turnbach iter Saltzburgo Romam ad confirmationem Archiep. Saltzburgensis.

391. Anonymi historia Trevirensis, & alia plurima.

392. Philippi Hainoferi relatio de itinere suo in aulam Dresdensem.

393. Descriptio ludi Equestris Dresdæ cele- E brati anno 1584.

394. Catalogus omnium Principum S. Imperii Romano-Germanici.

395. Jura Montanorum Regni Bohemiæ.

397. usque ad 404. Codices octo Bohemice scripti ad historiam Bohemiæ spectantes.

405. 406. Variæ formæ Epistolarum Regum Hungariæ & Bohemiæ.

407. Apologiæ pro Maximiliano II. electo in Regem Poloniæ.

408. 409. Alcoranum & ejus translatio.

410. Joan. Annii Viterbiensis Prognostica de Imperiis Christiano & Turcico.

411. Descriptio itineris in Terram-Sanctam.

412. Iter ex Portugallia in Indiam.

413. Catalogus Bibliothecæ D. Guillelmi Comitis de Cimbern.

414. 415. Catalogi duarum Bibliothecarum incognitarum.

416. Fabulæ Æsopi.

417. Historia Belli Trojani, Germanice.

418. Poëma Germanicum de expeditione in Terram-Sanctam.

419. 420. Wolframi Von Essembuch fabulosa narratio.

A 421. usque ad 425. Poëmata quædam Germanica.

A 426. usque ad 440. Poëmata Germanica.

441. Jo. Boccacii Centum Novellæ.

442. Isocratis Parænesis ad Demonicum, Carolo Mejero interprete.

443. Ciceronis ad Herennium.

444. Ciceronis de inventione.

445. Ciceronis de partitione Oratoria.

446. Ciceronis Oratio tertia & 4. in Catilinam.

447. Albini Flacci Alcuini Dialogi duo do Rhetorica & Dialectica.

448. Hartmanni Mauri Oratio Panegyrica ad Maximilianum I.

449. Georgii Critonii Professoris Parisiensis Orationes. Aliorumque etiam plurimorum Orationes.

450. Index variarum orationum.

451. Orationes & carmina Dilingæ in aula Academica recitata.

452. Lettioni nella lingua Toscana.

453. 454. 455. varii loci communes ordine alphabetico.

456. Bartholomæi Amantii scholia in Epistolas M. Tullii Ciceronis.

457. Epistolæ Pii II. Papæ. Sexti Rufi Epitome rerum gestarum populi Romani.

458. Georgii Handschii Epistolæ.

459. Epistolæ Latinæ variorum.

460. Formæ Epistolarum latinarum.

461. Formulæ inscriptionum Epistolarum Latine & Germanice.

462. T. Lucretii Cari de rerum natura.

463. Terentii Comœdiæ sex.

Luciani Dialogus inscriptus Charon.

Bartholomæi Coloniensis Poëmata.

Q. Horatii Flacci Epistolæ.

S. Bernardi Epistola.

L. Annæi Senecæ liber suppositıtius.

Ovidii de remedio amoris.

Auli Persii Satyræ.

464. Terentii Comœdiæ. Timothei Veronensis Epistola ad Principes Italiæ.

465. Ovidii de arte amandi.

466. P. Papinii Statii Silvarum. lib. quinque.

467. Alani de planctu naturæ. Cœlii Sedulii opus Paschale.

468. Anonymi Poëma.

469. Jo. Parsimonii Constantiensis carmen.

470. Historia variorum periculorum Maximiliani Imperatoris.

471. Georgii Handschii varia Poëmata latina.

472. Laurentii Spam poëma de homine.

473. Ejusdem descriptio Ferdinandoburgi carmine.

A 474. Usque ad 483. Selecta Dramata Latina a diversis recentioribus.

484. Le Rime di Giov. Cervoni da Colle in laude di Giovanna d'Auſtria Gran-Ducheſſa di Toſcana.

485. 486. 487. Grammatica latina ab Alexandro de Villa-Dei.

488. Rudimenta Grammatica linguæ latinæ.

489. Rudimenra Grammatica lioguæ latinæ & libellus Catoni inſcriptus.

490. Laurentii Vallæ elegantiarum linguæ latinæ, libri ſex.

491. Sebaſtiaoi Munſteri Dictiooarium trilingue, Hebraïcum, Græcum & Latinum.

492. 493. Georgii Handſchii, loci communes latinitatis.

494. Anooymi Lexicon latinum.

495. Anonymi Lexicon Gallicum.

496. Lexicoo Laöno-Germanicum.

497. Lexicon Latino-Germanico-Bohemicum.

498. Hori Apollinis Hieroglyphica latine tranſlara.

499. Joann. Trithemii Polygraphiæ libri ſex.

500. Imagines equeſtres Imperatorum Romanorum a C. Julio Cæſare ad Rudolphum II.

INVENTARIUM
LIBRORUM EDITORUM
ET MANUSCRIPTORUM
CONTRA TURCAS

ILLUSTRISSIMO DOMINO ET HEROI GENEROSISSIMO Domino Adamo a Dietriehſtain Libero Baroni & Saeræ Cæſareæ Majeſtatis Conſiliario & ſupremo ejuſdem aulæ Præfecto.

Hugo Blotius Saeræ Cæſareæ Majeſtatis Bibliotheearius, animo venerabundo hoe levidenſe munus mittebat, Vienna III. Non. Deeembris anno 1576.

Exemplum Epiſtolæ ad Cæſarem ſeriptæ.

Divo Rodulpho II. P F. Roman. Imperatori ſemper Auguſto, &c.

Saera Cæſarea Regiaque Majeſtas.

INVENTARIO voluminum ioſacræ Cæſareæ Majeſtatis tuæ Bibliotheca extantium celeriter & veluti tumultuarie confecto, reſtabat, ut exactioris alicujus operis ſpecimen exhiberem ejuſmodi, ex quo conſtaret indices, quos inſtituo copioſiſſimos, non tantum Majeſtati tuæ jucundos, multiſque aliis hac Bibliotheca uſuris utiles, verum etiam Conſiliariis tuis mulos in deliberationibus neceſſarios futuros. Nec inconſultum videbatur, a libris Turcicis, his maxime temporibus auſpicari. Suut enim & multi, & ex his oon pauci qui de propulſanda Turcarum tyrannide conſilia ſatis ſalutaria ſuppenditare videntur. Credo equidem plurimos in Auguſto Senatu viros excellenti judicio & maxima rerum experientia præditos, æque recta, immovero ſalubriora interdum conſilia ſuppeditare poſſe, æque atque illi olim potuerunt, qui Regum & Principum Legati in Comitiis Imperii Romani Orationes apud Majores tuos compoſitas ac magnificas de hiſce rebus habuerunt. Extant quidem jam inde a capta Conſtantioopoli orationes, libri aliaque ſcripta a magnificis viris diverſis temporibus elucubrata, eaque omnia inculcantia quibus Chriſtiani nominis homines reſpirare & ſuperbus, immanis ac barbarici hoſtis conatus aut ſuperari, aut certe retardari, & reprimi poſſe ſine magno noſtro incommodo videretur: quæ diligenti Nicolai Novopootani & Augerii Busbekii ſtudio conquiſira & in Cæſaream tuam Bibliothecam relata ſuot. Verum generales illæ rerum Turcicarum cooſiderationes, nempe concordia atque obedientia illorum res augeri, diſcordia vero, odio, invidia, ambitione, & rerum privatarum ſtudio noſtras vires debilitari: & interitum tandem oiſi caveamus Reipublicæ Chriſtianæ miſerandum portendi, & ſexcenta talia, noo minus jam a noſtris ſenatoribus intelliguntur, quam ab illis quorum conſultationes ſcriptas & Typis excuſas in manibus habemus. Specialia vero illa ut quas primum Turcarum arces iovadere, quas naoones ipſi ſubjectas tentare, quibus opibus item fines noſtros cootra omnem impetum munire cooveniat & ſimilia,

quia

quia in annos fere fingulos pleraque mutantur, scriptis illis majorum nostrorum consiliis regi aut administrari hoc tempore nequeunt. Attamen quamquam hæc ita sunt, negare tamen nemo potest non pauca majorum edita esse consilia nunquam variantia; sed semper, si quis uti velit, fructuosa atque utilia manentia: tum etiam eam esse humanæ memoriæ labilitatem, eamque variorum negotiorum multitudinem & concursum, ut non omni tempore cuncta omnibus in deliberando succurrere possint. Neque quisquam est omnium qui non fateatur sæpissime se librorum lectione fuisse adjutum; vel quod quæ alioqui sciebat non in mentem venirent cum opus esset, vel quoniam ea quæ ipse excogitaverat ingenio, majorum quoque scriptis olim comprobata fuisse deprehenderet, adeo ut jam minus dubitanter ea in medium adferre auderet. Denique in his libris multa sunt quæ plebem mirifice ad causam communem tuendam, ad arma intrepide capienda & ad facultates in bellum alendum suppeditandas excitant: quæ persuasio quantum in Republica robur habeat, nemo non videt: quo circa opere precium facturus videor si ex hac tanta librorum de Turcis & contra Turcas scripturarum segete unum quoddam corpus conflavero integrum, sanum & salutare; ut quidquid in omnibus boni veluti succi & sanguinis fuerit, in hoc unum translatum cernatur, recisis omnibus ad rem non pertinentibus, ne emptorum sumptu inutili, aut lectorum lectione non necessaria gravetur. Sylva autem librorum universa in duas distribuenda classes videtur, in quarum alteram ea quæ ad historiam Turcicam, in alteram quæ ad retundendam Turcarum insolentiam & stabiliendas nostras vires pertinebunt, conjiciantur. Quod si sacræ Cæsareæ Majestati tuæ hoc meum institutum emittam, nec minus ego ex Bibliotheca tua Cæsarea in toga stilo & calamo, quam reliqui milites ex castris & classe militavi in sago, acutis telis oppugnans atque vulnerare connitar. Proinde quemadmodum ex Bibliotheca tua Cæsarea hos Turcicarum rerum libros ordine alphabeti in concinnum catalogum ita redegi, ut facillime inveniri & legere cupienti exhiberi possint; eodem modo propediem Austriacarum, Hungaricarum, Polonicarum, Boiemicarum, Moscoviticarum, Germanicarum, Italicarum, Hispanicarum, Gallicarum, Belgicarum rerum, aliarumque omnium nationum libros in catalogo contraham, ordines rerum feriarum, jocosarum, lætarum, tristium, non tantum in historicis, verum in Theologicis, juridicis, medicis, cæterisque artibus & disciplinis tales instituam, ut verum tandem esse cognoscatur id quod pridem a multis in hac aula viris magnis recepi; hanc Bibliothecam Imperatoriam, si non librorum copia & specie, aut parietum pulpitorumque ornatu & splendore, at certe usu eorum quæ aderunt, nulli alterius Regis aut Principis Bibliothecæ, ne Vaticanæ quidem, cessuram. Singulas autem classes leviter, ut in hac Turcica factum apparet, compingendas curabo ut postea minori consumptu dissolvi, & simul omnes in potiora volumina, sed majora ornatioraque & Imperiali Majestate digna redigi ac conglutinari queant.

Interim sacræ Cæsareæ Majestati tuæ & valetudinem integram & consiliorum actionumque exitum spe nostra & bonorum optatis dignum precor. Viennæ ex Bibliotheca Cæsarea tua Calendis Decembris 1576.

Sacræ Cæsareæ Majestati tuæ diditissimus & ad omnia paratissimus cliens Hugo Blotius.

Turcica Latine.

Librorum & orationum de Turcis & contra Turcas scriptarum catalogus ordine alphabetico dispositus.

A.

Abdaliæ filii Mahumetis Theologia dialogo explicata *in-4°.*

De Acoltis, *vide* Benedicti de Acoltis.

Adelmannus, *vide.* Conradi Adelmanni.

Adhortatio Ferdinandi Ungariæ & Bohemiæ Regis ad contributionem contra Turcas, *vide* Ferdinandi Ungariæ.

Adventus Turcarum certus nec creditus, *V.* Joannis-Baptistæ Catanei.

Aeneæ Sylvii de Turcarum origine & moribus commendatiuocula, quæ extat inter opera Sylvii Basileæ impressa ab Henrico Petri filio.

Aeneæ Sylvii de Bello contra Turcas suscipiendo oratio prima habita ad Germanos & ejusdem alia in Conventu Mantuano habita 6. Kalendas Octobris anno 1459.

Aeneæ Sylvii Epistola ad Morbisanum, *vide* Pii II. Papæ.

Aeneæ Sylvii de captione urbis Constantinopolitanæ brevis narratio, *V.* Pii II. Pontificis.

Aeneæ Sylvii de Constantinopolitana clade & bello contra Turcas congregando oratio.

Aeneæ Sylvii, sive Pii secundi Parænetica, sive monitoria ad Turcam oratio.

Afflictio tam captivorum, quam etiam sub Turcæ tributo viventium Christianorum cum figuris res claræ exprimentibus. Item de Turcarum ritibus Authore Barthnlomæo Giurgivits, seu Georgiust qui XIII. annos apud Turcas servitutem servivit. *V.* Vormatiæ. Gregorius Comiander excudit anno 1545. *in-octavo.*

De afflictione Christianitatis per Turcas. De origioe.... Africani belli descriptio.

Rerum ad Agriam gestarum anno 1552. brevis narratio Joannis Sambucii, *in quarto.*

Agricola, *vide* Georgii Agricolæ.

De Alba in Hungaria a Turciis expugnata Epistola 1. Joannis Martini Stellæ.

Alberti Viemenstadii scripta in Alcorani Epitomen. Alcoran. *V.* Mahumetes.

Alcorani Epitomæ, *V.* Epitomæ.

Alcorani confutatio.

Alcorani cribratio.

De Alcorani cnnversione Roberti Ketenensis præfatio ad Cluniacensem abbatem.

De Alcorani translatione Cluniacensis Abbatis Epistola.

Pro Alcorani editione Theodori Bibliandri apologia.

Alcorani confutationes a variis doctissimis viris scriptæ.

B.

a populo Christiano, *V.* Theodori Bibliandri.

Christianæ fidei confessio facta Sarracenis incerto autore, Græce & Latine, quæ extat in primo exemplari confutatioum, fol. 166. & definit in fine libri.

Christophorus Caluetus, *V.* Joannes Christophorus Caluerus.

Christophorus Richerius Gallus de origine Turcarum, de Turcicæ gentis moribus & institutis: ejusdem Mahumetes Propheta; cujus exemplar est in historiis Sarracenorum, fol. 192. & continuatur usque ad fol. 223.

Christophorus Richerius de Castelli-novi obsidione, oppugnatione ac direptione.

Christophori Richerii descriptio Constantinopolis secundo a Mahumete expugnata, *vide* Constantinopolis.

Christophori Richerii descriptio vitæ Tamerlanis, quæ extat io historiis Sarracenorum, fol. 223.

Chroonicon Hungariæ Joannis de Tuvotz.

Chronicon Wolfgangi Drechsleri de Sarracenis & Turcis; item de origine, progressu & fine Mahumeti & quadruplici exprobratione Prophetiæ ipsius, Joannis Galensis Angli liber. Excudit Argentorati Jacobus Jucundus, ann. 1650. *in*-8°.

ChronicaRhapsodia de Regibus Hierosolymitanis.

De Clade Varneosi liber, *V.* Petrus Callimachus.

Claramontense Concilium sub Urbano II. Summo Pontifice de expeditione Cruciatorum Hierosolymitana. *V.* Kudberti historia.

Clemengis, *V.* Nicolaus de Clemengis.

Coram Clemente VII. Pont. Max. oratio habita de Rhodiorum oppugnatione ac deditione, *V.* Thomæ Guichardi.

Cleooardus, *V.* Nicolaus Cleonardus.

Cluniacensis Abbatis Epistola de translatione Alcorani. *V.* Epistola ad Cluniacensem Abbatem præfati Roberti Ketenensis de Alcorani conversione.

Commeotarius de Aphrodisio, seu Africa expugnata. *V.* Joan. Christophorus Caluetus.

Commentarius Pauli Jovii Turcicarum rerum.

Commeotarius de bello Meliteosi, *V.* Villagagooo.

Commentarii Hieronymi Comitis Alexandrini de acerrimo & omnium difficillimo Turcarum bello in insulam Melitam gesto, ann. 1565.

Commentariolus de Melitensium obsidione. *V.* Barthol. Griphii.

Commentatiuncula Æneæ Sylvii de moribus & origine Turcarum, *V.* Æneæ Sylvii.

Commentatiuncula Hieronymi Savaronolæ quæ extat io primo exemplari confutationum fol. 3. & vix duas paginas continet.

De Concordia domi in Germania constituenda. *V.* Nicolai Reusneri Leobergensis.

Confessio fidei Christianæ Saracenis facta.

Conflictus Pannonicus in quo Rex periit, *V.* Joannis Antonii Flaminii.

Conflictus a Pannoniis contra Turcas feliciter editus.

Confutatio Alcorani, *vide* Richardi Floreotini.

Confutationes legis Mahumeticæ quam vocant Alcoranum a variis doctis Viris scriptæ, *in-fol.* 1550.

Conjecturæ de ultimis temporibus & fine mundi ex sacris literis autore Andrea Osiandro, Norimbergæ apud Joannem Petreium 1544. ex hoc etiam aliquid in Turcas erui potest.

Conradi Adamanni ab Adelmansfelden Canooici & Cellerarii Augensis libellus de origine, ordine & disciplina magni Turcæ domi forisque habita, sine Typographiæ loco & tempore.

Conradi Clauseri versio libri Græci Laooici Chalcondylæ de origine & rebus gestis Turcorum, *V.* Laonici Chalcondylæ.

Consolatio ex Sacra Scriprura ad deploraodam ruioam populi Christiani & victoriam Turcarum io eos.

Consolatorii sermones ad plebem & milites imminente obsidione, *V.* Joan. Fabri.

Conspiratio contra Turcam. *V.* Sincretismus.

Constantinopolis capta, *V.* Isidorus Cardinalis Rutenensis. Item *V.* Leonardus Chiensis. Item *V.* Guillelmus Caoursin.

Constantinopolis a Mahumete Secundo expugnata, descripta a Christophoro Richerio quæ descriptio invenitur in historiis Sarracenorum, fol. 227. usque ad folium 231.

Constantinopolitana clades ab Ænea Sylvio descripta.

Constantinopolitani Regis Cantacuzeni contra Mahumeticam fidem Christiana assertio, *V.* Joannes Cantacuzenus.

Consultatio Papæ Leonis X. pro expeditione contra Turcam.

Consultatio utilissima de bello Turcis inferendo & obiter enarratus Psalmus XXVIII. per Erasmum Roterodamum Viennæ, ann. 1530. *in*-8°. excudit Hieronymus Victor.

Consultatio ad nominis Christiani Socios quanam ratione Turcarum dira potentia a populo Christiano repelli possit ac debeat Theodoro Bibliandro auctore, Basileæ per Nicolaum Brilingerum 1542. mense Martio *in*-8°. *V.* Theodori Bibliandri.

Contributionem de bonis a Deo collatis faciendam esse ut Turcis resistatur, *V.* Ferdinandi Ungariæ.

Coptius, *V.* Franciscus Coptius.

Coriolani Cepionis de rebus Petri Mocenici Imperatoris Veneti contra Turcas gestis libri III. *in-fol.* Basil. 1556. *V.* Laonicus Chalcondyla.

De cremento Turcorum.

Cribratio Alcorani Nicolao de Cusa Cardinali auctore in primo exemplari consultationis fol. 21. & extenditur usque ad fol. 82.

Cruciatorum expeditio Hierosolymitana, *V.* Kudberti historia.

Curio, *V.* Celius Secundus Curio & Celius Augustinus Curio.

Cuspinianus, *V.* Joannes Cuspinianus.

D

Dalmata, *V.* Hermannus Dalmata.

Decimæ a Papa ex Germania petitæ in expeditionem Turcicam.

Declamatio de bello Turcis inferendo.

Deditio Rhodi, *V.* Thomæ Guichardi.

Defectus

Defectus Sectæ & Imperii Turcici prope diem imminens, *V.* Joannis Viterbiensis.
Deliberatio Imperatoris Maximiliani I. De bello Turcico, *V.* Georgii Sobini narratio.
Dentarus, *V.* Joachimi Minsingerii Dentati.
Deploratio miserarium & cladis Christianorum autore Georgievitz.
Descriptio expugnationis arcis Temesvariensis a Joanne Sambuco.
Descriptio insulæ Melitæ, *V.* Villagagnonis.
Dialogus de bello Turcis inferendo, *V.* Jacobi Vuimphelingi.
Dialogus de Tartarorum, Saracenorum, Turcarum & Gentilium sectis & religionibus, ac earumdem confutatione. *V.* Joannis Stambleri, dialogus.
Dialogus inter discipulum deplorantem ruinam populi Christiani & victoriam Turcarum in eos, atque Magistrum ex sacra Scriptura eum consolantem, impressus Memminge per Albertum Kumede Duderstat Moguntini Diœcesis anno 1494. *in-4°.*
Dialogus de Theologia Mahumetis Abdalæ filii, *in-4°.*
Dickius, *V.* Leopoldus Dickius.
Didaci Mauri brevis Epitome rerum ad Malacam in Hispania gestarum, an. 1487.
Didaci Mauri Historica narratio de victoria Regis Hispaniarum Ferdinandi Catholici contra Mauros Granatenses, an. 1488.
Dilfus, *V.* Francisci Dilfi.
Dionysius Carthusianus contra Alcoranum ab initio Elenchi usque ad fol. 597. ubi definit liber Coloniæ impressus.
Disciplina militaris Magni Turcæ, *V.* Conradi Adelmani.
De Discordiis Christianorum sedandis.
De Dissidiis Europæ Vivis dialogus.
Doctrina Mahumetis ejusque successorum, *V.* Mahumetes.
Doctrina Mahumetis Dalmata.
Drechslerus, *V.* Wolfgangus Drechslerus.

E

Eckius, *V.* Joannes Eckius.
Pro Editione Alcorani Theodori Bibliandri Apologia, *V.* Egnatius, *V.* Baptista Egnatius.
Ad Electores Romani Imperii de bello contra Venetos & Turcas suscipiendo carmen exhortatorium. Heliani, *V.* Ludovicus Helianus.
Elegia Henrici Bebelii ad Maximilianum Imp. in expeditionem contra Turcas.
Elegia contra Turcas pro Christianis autore Joanne Silesio.
Eleutherii Magnesii Epidaurii Epistola de Turcarum Barbarorumque naufragio in sinu Adriatico facta, Venetiis edita 1538.
Epistola de Alba in Ungaria a Turcis expugnata, *V.* Joannis Martini Stellæ.
Epistola Eleutherii Magnesii de naufragio triremium Turcicarum & Barbarorum, *V.* Eleutherii Magnesii.
Epistola Henrici Peniæ de gestis Sophi contra Turcas, *V.* Henrici Peniæ.
Epistola Jacobi Funtani de victa Rhodo ad Adrianum sextum Pontificem Maximum, *V.* Jacobi Funtani.

Epistola Martini Lutheri in Saracenorum historias, *V.* Martinus Lutherus.
Epistola Morbisani ad Papam, *V.* Pii II. Papæ.
Epistola ad Morbisanum Turcarum Principem, *V.* Pii II. Papæ.
Epistola de Naxo insula a Turcis occupata, *V.* Joannis Crispi.
Epistola Pauli Rubigalli Pannonicæ afflictæ ad Germaniam, *V.* Pauli Rubigalli.
Epistola Raimundi * Tituli ad S. Romani Imperii Principes de expeditione contra Turcam suscipienda, *V.* Raimundi Tituli.
Epistola Raimundi Tituli de bello contra Turcum promovendo ad Helvetios scripta.
Epistola Sibyllæ Reginæ Hierosolymorum ad Fridericum primum Imperatorem de perfidia Græcorum & toxico a Soldano in farina & vino misso, *V.* Friderici I.
Epistola Theodori Gazæ de origine Turcarum, *V.* Theodori Gazæ.
Epistola exhortatoria ad Carolum VII. Francorum Regem Francisci Philelphi de bello contra Turcas suscipiendo.
Epistola Jacobi Funtani de Rhodi expugnatione.
Epistola D. Petri Abbatis Cluniacensis ad D. Bernardum de translatione Alcorani.
Epistolæ Imperatoris Turcarum ad Respublicas & Reges, *vide* Imperator Turcarum.
Epistola Nicolai Cleonardi Peregrinationum & de rebus Mahumeticis.
Epistolæ Sophi Regis Persarum ad Carolum V. Imperatorem, & Ludovicum Regem Ungariæ de perpetuo fœdere & armis sociis contra Turcam capessendis, *V.* Sophi.
In Epistolas magni Turcæ Mahumetis præfatio ad Franciscum Beltrandum Comitem *V.* Laudivii Equitis.
Epitome Alcorani cum scriptis Alberti Witmenstadii editis anno 1543. *in-quarto.*
Eques Hierosolymitanus, *V.* Laudivius.
Erasmus Roterodamus de bello Turcis inferendo, *V.* consultatio utilissima.
Erasmi Vitelli oratio in Augustano conventu ad Cæsarem maximum habita coram omnibus S. Rom. Imperii Electoribus, anno 1518. Augustæ Vindelicorum excusa, *in-quarto.*
Esdræ Prophetæ somnium Vaticinium, *V.* Vaticinium somnium.
Europæ expostulatio cum Germania, *V.* Pauli Chimarræi.
De Europæ dissidiis Ludovici Vivis Dialogus.
Exegeticon ad arma contra Turcam sumenda, *V.* Petri Litterati.
Exhortatio salubertima ad preces contra Turcam fundendas, autore Martino Luthero Francofordi Petrus Brubahius 1546. *in-octavo.*
Exhortatio ad Italiæ Principes contra Turcas, *V.* Cardinalis Nicæni.
Exhortatio ad arma contra infideles capessenda, *V.* Stephani Basignanatis.
Exhortatio ad arma contra Turcas suscipienda, *V.* Joannis-Bapt. Caranei.
Exhortatio ad bellum contra Turcas suscipiendum, *V.* Joachimi Minsingeri. Item, *V.* Friderici Nauseæ.

Exhortatio ad bellum contra Turcas suscipiendum Doctoris Justini Goblerii.

Exhortatio ad principes nomine Parisiensis Universitatis, Nicolai de Clemengis.

Exhortatio contra Turcas Georgievisioautore.

Exhortatio in Barbaros, Turcos, Scythas, Joannis Mercurii Corrigensis Antuerpiæ per Theodericum Martini 1502. *in-quarto.*

Exhortatoria ad bellum Turcis inferendum ad Germaniæ Principes, *V* Ulricus. Hultenus.

Exhortatoria Epistola ad Carolum VII. Francorum Regem de bello contra Turcas suscipiendo, conscripta a Francisco Philelpho.

Exbortatorium Carmen ad Imperium, & Electores de bello contra Venetos & Turcas suscipiendo, Ludovici Heliani.

Expeditio Cruciatorum Hierosolymitana, *V.* Kudberti historia.

Expeditio Asiatica in Turcas & Saracenos, *V.* Fridericus I.

Expeditio & arma contra insideles Turcos & nominis Christiani hostes capessenda illisque bellum movendum.

Expeditio in Turcas suscipienda, *V.* Ulricus Hultenus. Item, *V.* Georgium Agricolam, item, *V.* Norimbergæ coram. Item, *V.* Joan. Baptistæ Catanei.

Expedirio & arma contra Turcam sumenda liber Maximiliano secundo dicatus, *V.* Petri Litterati.

Expeditio in Turcas suscipienda, *V.* Friderici Nauseæ. Item Joachimi Minsingerii. Item Richardi Bartolini. Item Cardinalis Nicæni. Item Joannis Silvestris.

Expeditio Caroli V. in Africam, *V.* Caroli V.

Expeditionis Ferdinandi Archiducis Austriæ in Hungariam descriptio per Wolfgangum Lazium ad Fuggerum missa, ab Hauntzelio ad Oporinum cum aliis nonnullis, cum aliquot abhinc annis illa impressa fuisset.

In expeditionem contra Turcas Henrici Bebelii ad Maximilianum elegia.

De expeditione in Turcas suscipienda, *V.* Nicolai Reusnerii.

De expeditione in Turcam Brentii homilia.

Pro expeditione contra Turcam consultatio Leonis X. Papæ, *Vide* consultatio.

De expeditione contra Turcam suscipienda Cardinalis Gurcensis ad S. Rom. Imp. & Electores Epistola, *V.* Raimundi Tituli.

De expedirione contra Turcam Cardinalis Gurcensis ad Helvetios.

Explanatio super Alcoranum autore Joanne Leone Nardo quæ impressa est Basileæ an. 1533. a Porco *in-octavo.*

Expostulatio Europæ cum Germania, *V.* Pauli Chimarei.

Expugnatio arcis Temesuari descripta per Joannem Sambucum ad Bonfinium, folio 813.

Expugnatio arcis Tochei an. 1565. per Lazarum Svendium autore Joanne Sambuco, quæ invenietur in Bonifacio recens impresso fol. 818.

Expugnatio regni Granatæ a Rege Hispaniarum Ferdinando per Tragœdiam repræsentata, *V.* Granatæ Regni.

Expugnatio Castelli-novi, *V.* Castelli-novi.

De expugnatione Regni Granatæ, *V.* Catolus Verardus

De expugnatione Rhodi Jacobi Funtani Epistola.

Expugnatur secundo Constantinopolis a Mahumete, *V.* Constantinopolis.

F

Faber, *V.* Joannes Faber.

Fagellus, *V.* Simon Fagellus.

Felicis Petantii Cancellarii Segniæ libellus de itineribus in Turciam, excusus Viennæ Austriæ a Joanne Syngrenio 1522. *in-quarto & in-octavo* lib. 8.

Felicis Petantii ad Uladislaum Hungariæ & Bohemiæ Regem liber, quibus itineribus Turci sint aggrediendi *in-fol.* Basileæ M.Jod. Nass. an. 1564. *V.* Historiæ Saracenorum.

Ferdinandus Archidux cum nondum esset Imperator, apud eum de rebus Turcis actum est.

Ferdinandus Cæsar ut prælium cum Turca ineat protrepticus sive exhortatio, *V.* Friderici Nauseæ.

Ferdinandus Hungariæ & Bohemiæ Rex quid dixit, & quando coram illo actum est de bello contra Turcas suscipiendo, *V.* Georgii Agricolæ.

Ferdinandi Hungariæ & Bohemiæ Regis ad Christi fideles compendiosa adhortatio, ut adversus immanissimi Turcarum Tyranni impetus contributionem de bonis a Deo collatis faciant, emissa Linzio 28. Augusti 1529. *in-octavo.*

Ferdinandi Archiducis Austriæ in Hungariam expeditio per Wolfgangum Lazium, *V.* Expeditionis.

Ferdinandi Hispaniarum Regis victoria Racensis contra Mauros per Didacum Murum an. 1487.

Ferdinandi Hispaniarum Regis res gestæ contra Mauros Granatenses, an. 1488. a Didaco Muro descriptæ.

Ferdinando Cæsari dicatæ preces aliquot piæ ad Deum contra Turcam, *V.* Joannis Cavalerii.

Ferdinando Romanorum Regi dicatus liber Arabice scriptus, continens Ottomannorum res gestas, *V.* Ottomannorum res gestas.

Ferdinando repræsentata per Tragœdiam a Rege Hispaniarum Regni Granatæ expugnatio, *V.* Regni Granatæ.

Ad Ferdinandum Regem Germania per Georgium Sabinum, an. 1540.

Ad Ferdinandum Regem Pimpinelli de bello Turcico Oratio, *V.* Vincentii Pimpinelli.

Fidei Christianæ confessio Saracenis facta.

Finis Mahumeti, *V.* chronicon Wolphgangi Drechsleri.

Francisci Rovadilli Archidiaconi Toletani Paraphrastica precatio ad Deum Optimum Maximum pro adipiscenda victoria deffendendisque rebus Christianis a Turcarum viribus super Psalmum: *Deus venerunt gentes in hereditatem tuam*, & de Joanne Petreio Norimbergæ 1532. *in-octavo.*

Francisci Chævegati Oratoris Apostolici ora-

tio habita Norimbergæ in Senatu principum Germaniæ an. 1522.

Francisci Comitis de Frange-Panibus Archiepiscopi Colocensis & Episcopi Agriensis, Oratoris Regni Hungariæ ad Cæsarem, Electores & Principes Germaniæ oratio habita Ratisbonæ in Comitiis an. 1541. *in-quarto.*

Francisci Coptii Narniensis ad Cæsarem oratio pro Christiana Republica, de concordia Principum adversus Turcas, excusa Romæ in Campo Floræ apud M. Marcellum, an. 1523. *in-quarto.*

Francisci Dilfi ad Carolum, V. Romanum Imperatorem Solymanno Turcarum Tyranno e Pannoniis profligato, ob res prospere feliciterque gestas oratio gratulatoria. Excusa Lovanii apud Servatium Salsenum Diestensem mense Novembri, an. 1533. *in-quarto.*

Francisci Philelphi ad Carolum Francorum Regem ejus nomiois VII. de bello contra Turcam suscipiendo Epistola exhortatoria.
Ad Franciscum Beltrandum in Epistolas magni Turcæ Mahumetis præfatio, *V.* Laudivii Equitis.

Frangi-Panes, *V.* Franciscus Comes, vel, Wolphgangi de Frange-Panibus.

Fratris Schebeschensis Transilvani libellus de ritu & moribus Turcarum, qui in historiis Saracenorum sequitur præfationem Lutberi & pertingit usque ad folium 59.

Frarrem Imperatoris Turcarum Innocentius Papa VIII. sibi a Carolo VIII. Gallorum Rege tradi postulat.

Friderici Barbarossæ Romanorum Imperatoris Epistola ad Luitpoldum Ducem Austriæ de sua expeditione Asiatica.

Friderici I. Romanorum Imperatoris expeditio Asiatica, adversus Turcas & Saracenos excusa 1522. *in-quarto.* Non constat autem ubi facta hæc fuit expeditio ann. 1189. Additæ sunt Epistolæ Friderici ad Luitpoldum, & Sibyllæ Reginæ Hierosolymorum ad Fridericum. Item Episcopi Pataviensis ad Luitpoldum Ducem Austriæ.
Ad Fridericum Imperatorem missa historia expugnationis Rhodi a Turcis factæ, *V.* Rhodi.

Friderici Nauseæ Blancicampiani, Episcopi Viennensis, Protrepticus in deliberativo genere de Prælio contra Turcam Hungariæ Regnum modis omnibus oppugnantem per invictissimum Cæsarem Ferdioaodum in propria persona ineundo libellus manuscriptus, *in-octavo*, incertum quando.

Friderici Nauseæ Blancicampiani, Episcopi Viennensis, pro concionatoribus ad milites in bello cootra hostes infideles homilia, *in-octavo*, excusa anno 1542. incertum ubi.

Fuga Turcarum ad Rhodum.

G

Galensis. *V.* Joannes Galensis.

Gallorum Rex: cum boc agitur de Turcis subigendis.

Gallorum bellum cum aliis Christianis contra Saracenos ante annos 450. gestum, *V.* Roberti Monachi.

Gallorum bellum cum Saracenis, *V.* Roberti Monachi.

Garsiæ Menesii Legati Regis Lusitaniæ oratio ad Xistum IV. Pontificem Maximum anno 1481.

Gaza, *V.* Theodorus Gaza.

De Generatione Mahumet. fol. 201. & finit fol. 212.

Gentilium secta & religio confutata, *V.* Joannis Stambleri.

Georgievitz, *V.* Bartholomæus Georgievitz.

Georgievitzii deploratio miseriarum & cladis Christianorum.

Georgievitzii exhortatio contra Turcas.

Georgii Agricolæ de bello adversus Turcam suscipiendo oratio ad Ferdinandum Ungariæ Bohemiæque Regem & Priocipes Germaniæ Basileæ 1538. *in-4o.*

Georgii Iugenheimeri Lotbariensis Eucharistia Germaniæ, conscripta an. 1547. impressa vero 1549.

Georgii Sabini narratio deliberationis Maximiliani Imperatoris Romani de bello Turcico, & brevis bistoria eorum temporum, quibus hæc suscepta fuit. Excudit Lipsiæ Valentinus Papa an. 1551. *in-8o.*

Georgii Sabini scriptum nomine Germaniæ ad Ferdinandum Regem 1540.

Gerlachus, *vide* Joannis Gerlachi.

Germania ad D. Maximilianum II. Rom. Imp. de expeditione in Turcas suscipienda, *V.* Nicolai Reusneri.

Germania ad Regem Ferdinandum per Georgium Sabinum cum aliis anno 1540.

Germaniæ Principes, quando & ubi contra Turcam apud hos actum est Norimbergæ coram Senatu, *V.* Wolfgangi de Frange-Panibus. Item *V.* Georgii Agricolæ, Item Pauli Ricii. Item Richardi Bartholini l. 3051. lib. 5. Item contra Turcas actum Augustæ oratiooe Erasmi Vitellii l. 3200. lib. 2.

Germaniæ gratulatio Ferdinando Austriaco ob res in Pannonia Interamnensi fortiter gestas facta, *V.* Basilii Joannis Heroldi.

Germania bellis intestinis se dilacerante, Europæ expostulatio *V.* Pauli Chimarchei.

Ad Germanos Principes exhortatoria ad bellum Turcis inferenduon, *V.* Ulricus Hultenus.

Ad Germanos Principes Episcopi Apruntini oratio contra Turcas, *V.* Joan. Ant. Campanum.

De Gestis Turcorum, *V.* de Origine.

Glossa, sive expositio super Apocalypsin contra Turcas, *V.* Joannis Viterbiensis.

Goblerus. *V.* Justinus Goblerus.

De Gouletæ urbis expugnatione liber, *V.* Joannes Estrobius. Item Aloisius Armerius.

Granatæ Regni expugnatio a Rege Hispaniarum Ferdinando per tragœdiam eleganter repræsentata. Excudit Henricus Petri Basileæ 1533. Hæc autem historia Poëtica, est Caroli Verardi ut patet ex præfatione ad Cardinalem Raphaëlem Riarium.

De Granatæ Regni expugnatione, *V.* Carolus Verardus.

Gratulatio Germaniæ Ferdinando Austriaco facta ob res contra Turcas feliciter gestas, *V.* Basilii Joannis Heroldi.

Gratulatoria oratio Carolo V. Imperatori dicata, *V.* Francisci Dilfi.
Griphius, *V.* Bartholomei Griphii.
Guichardus, *V.* Thomæ Guichardi.
Guillelmi Caourfin, Rhodiorum Vicecancellarii, de obfidione Rhodi libellus excufus Ulmæ 1496. compactus in afferibus folii forma, fed obfeffa fuit Rhodus 1480. hinc idem liber etiam fupra habetur in Theca I. 3200. lib. 22. qui eft *in*-4°. incertum quando editus.
Guilielmi Caourfin de oppugnatis a Turca Conftantinopoli, Nigroponto, Rhodo ex commentariis Breiden-Bachii, liber *in-fol.* Bafil. an. 1556. *V.* Laonicus Calcondyla.
Guilielmi Caourfin de Captione Hidruntinæ urbis *in-fol.* Bafil. an. 1556. *V.* Laonicus Chalcondyla.
Guenzii obfidio, *V.* Melchioris Soiterii.
Gurcenfis Cardinalis, *V.* Raimundi Tituli.

H

Hadrianus Papa VI. apud hunc de bello Rhodio actum.
Hadrianus VI. Pont. Max. ad quem eft miffa Epiftola de capra Rhodo, *V.* Jacobi Funtani.
De Hærefi Heraclii, *V.* Heraclii.
Haitonis ordinis Præmonftratenfis hiftoria partium Orientalium, five paffagium Terræ Sanctæ an. 1300. Excufa vero Haganoæ per Joannem Secerinum an. 1529.
Hartmannus Maurus de bello adverfus Turcas neceffario.
Henricus Angliæ Rex quando apud hunc actum contra Turcas, *V.* Joannis Fabri.
Henricus Penia ad Cardinalem de Sanlis de geftis Sophi contra Turcas Epiftola fcripta Conftantinopoli an. 1514. *in*-4°.
Henrici Peniæ de geftis Sophi contra Turcas Epiftola *in-fol.* Bafil. an. 1556. *V.* Laonicus Chalcondyla.
Henricus Behelius Inftingenfis ad Maximilianum in expeditionem contra Turcas Elegia.
De Heraclii hærefi & principatu ac lege Mahumetis. Extat in confut. fol. 1. & definit fol. 20.
Hermannus Dalmata de doctrina Mahumetis. Item de vita & Succefforibus ejus.
Hieremiæ Lamentatio, Ungarorum aliarumque gentium a Turcis oppreffarum afflictionibus accommodata, *V.* Martini Racbocii.
Hieronymus Beck, dedicavit D. Ferdinando Romanorum Regi librum continentem Ottomannorum res geftas, Arabice fcriptum, *V.* Ottomannorum Res geftæ.
Hieronymi Balbi Epifcopi Gurcenfis ad Clementem VII. Papam, cui additus alter libellus continens Turcarum originem, mores, imperium, fine nomine loci aut temporis, nifi forte fit editus quo tempore fequens ejufdem autoris liber Romæ eft evulgatus, hoc eft anno 1526. *in*-4°. Clemens autem feptimus vixit in Pontificatu, ann. 1524. & fequentibus novem annis.
Hieronymi Balbi de rebus Turcicis impref. Romæ ap. Minitium Calvum.
Hieronymi Comitis Alexandrini de bello in Infulam Melitam gefto Commentarius, *V.* Commentarii.
Hieronymi Savonarolæ Commentatiuncula. *V.* Commentatiuncula.
Hierofolymitana Cruciatorum expeditio, *V.* Kudberti hiftoria.
Hierofolymitanus eques, *V.* Laudivius.
Hierofolymitani equitis præfatio ad Francifcum Beltrandum Comitem, in Epiftolas magni Turcæ Mahumetis, *V.* Laudivii equitis.
Hildegardis libris expertus Tractatus tertius de quinque futuris temporibus & tractatus quartus de perfecutione Ecclefiæ Sanctæ fub Turcis. Volumen eft manufcriptum in charta folii forma.
Hifpaniarum Regis Ferdinandi Catholici res geftæ ad Malacam per Didacum Murum defcriptæ.
Hifpaniarum Regis Ferdinandi res contra Mauros Granatenfes anno 1488. a Didaco Muro defcripta.
Hifpaniarum Regis Catholici Victoria Bacenfis, *V.* Bacenfis.
Ab Hifpaniarum Rege Ferdinando per tragœdiam repræfentata Regni Granatæ expugnatio, *V.* Granatæ Regni.
Hiftoria belli ad Belgradum, quod Pater Mathiæ Regis Hungariæ propugnavit, à Turcis gefti, *V.* Rauiani Epitome.
Hiftoria Kudberti de expeditione Hierofolymitana, *V.* Kudberti hiftoria.
Hiftoria partium Orientalium, feu paffagium Terræ Sanctæ, *V.* Haitonis.
Hiftoria captæ a Turcis Conftantinopolis per Leonhardum Cbienfem Mitylenes Archiepifcopum, qui ab hofte unà obfeffus & captus fuit neque alia fcribit, quam quæ coram vidit & cognovit. Excufus Nornbergæ in Officina Joannis Montani & Ulrici Neuberi 1544. *in*-4°.
Hiftoria Laurentii Hohenwarti de origine, progreffu & rebus geftis Turcarum, *V.* Laurentii Hohenwarti.
Hiftoria temporum eorum quibus deliberatio Imperatoris Maximiliani I. de bello Turcico fufcepta fuit, *V.* Georgii Sabini.
Hiftoria oppugnationis Rhodi, *V.* Rhodi.
Hiftoria univerfale dell' origine & Imperio de Turchi Racolta da Hiftoriæ Saracenicæ, Libri III. *V.* Celii Auguftini Curionis.
Hiftoriæ de Saracenorum, five Turcarum origine, moribus, nequitia, Religione, rebus geftis, itemque de ordinatione Politiæ eorundem domi & foris, ac difciplina ordineque militiæ Turcicæ, deque itineribus in Turciam, unà cum vitis omnium Turcicorum Imperatorum ad noftra ufque tempora, ex variis autoribus collectæ *in-fol.* Bafil. M. Sod. Naff. 1564. Continet autem hoc volumen multa alia fingulatim impreffa. Sunt autem omnia tractatibus novem comprehenfa.
Hiftoriæ de bello cum Saracenis per Chriftianos maxime Gallos ante annos 450. gefto, *V.* Roberti Monachi.
In Hiftorias Saracenorum Martini Lutheri præfatio, *V.* Martinus Lutherus.
Hiftoriola belli Turcici an. 1556. gefti, *vide* Bafilii Joannis Heroldi.

Hoënwartus

Hoënwartus, *vide* Laurentius Hoënwartus.

Homilia Brentii de expeditione in Turcam.

Homiliæ de Regno Hungariæ a Turcis oppresso, *vide* Jacobus Sadoletus.

Homiliæ XXII. Joannis Brentii sub incursionem Turcarum ad Populum dictæ, *vide* Joannis Brentii.

Humillima dedicatio precum contra Turcam, *vide* Joannis Gerlachi.

Hungaria, *vide* Uogaria.

Hultenus, *vide* Ulricus Hultenus.

De Hydruntinæ urbis captione, *vide* Guilielmus Caoursin.

J

Jacobi Andreæ orationes e Germanico in Latinum conversæ contra religionem Mahumetanam.

Jacobi Cavicoi oratio urbium ad Maximilianum Friderici III. filium anno 1491. scripta.

Jacobi de Curte, Oratio de oppugnatione Rhodi & fuga Turcarum anno 1480.

Jacobi Funtani, Judicis appellationum Rhodiorum Epistola elegantissima ad Adrianum Pontificem Maximum missa Rhodo post devictama Turcis Insulam. Excusa Tubingæ 1523. *in-4°.*

Jacobi Funtani Brugensis de bello Rhodio, libri tres *in-fol.* Basileæ 1556. *vide* Laonicus Chalcondyla.

Jacobi Funtani de Rhodi expugnatione Epistola.

Jacobi Funtani oratio enarrans totum bellum Rhodiense, habita ad Hadrianum VI. Pontificem Maximum.

Jacobi Locher Spectaculum, *vide* Spectaculum a Jacobo Locher.

Jacobi Sadoleti Episcopi Carpentoractensis de bello Turcis inferendo.

Jacobi Sadoleti de Regno Hungariæ a Turcis oppresso & capto Homilia, *in-fol.* Basil. M. Jodocus Nass. 1564. *vide* Historiæ Saracenorum.

Jacobi Wimpheliogi Philippica. Cui additus est quintus Dialogus de bello Turcis inferendo Heidelbergæ recitatus an. 1498. impressus Argentorati a Martino Scoto eodem anno.

De Jerosolymitanis Regibus Chronica. Rhapsodia ...... ad Jesum Christum pro Christianis contra Turcas Joannis Silesii elegia & Philippica prima.

De Immortalitate animæ oratio, *vide* Stephani Basignanatis.

Imperator Turcarum Soltanum proprium filium necari curat, *vide* Snlianr.

Ad Imperatorem Fridericum missa historia oppugnationis Rhodi a Turcis facta, *vide* Rhodi.

Imperaroris Turcarum Epistolæ ad varios populos, Respublicas & Reges & horum vicissim ad ipsum scriptæ & per Laudivium Equitem Hierosolymitanum collectæ, *in-4°.* Lugduni anoo 1520. Libellus quinque quaternionum.

Imperatorum Turcicorum vitæ, *vide* historiæ.

Ad Imperii Romani Electores Heliaoi exhortatorium Carmen de bello contra Venetos & Turcas suscipiendo.

Del Imperio & Origioe de Turchi racolta d'Historia universale.

In Imperii Conventu Wormatiensi oratio habita anoo 1521. *vide* Oratio.

Incursio Turcorum in Germaniam, *vide* Joannis Brentii.

In Incursionem Barbarorum pestis & famis tempore oratio ad Deum dicenda, *vide* Nili Patris.

Cootra Infideles arma capessenda exhortatio, *vide* Stephani Basignanatis.

Ingenheimerus, *vide* Georgii Ingenheimeri.

Innocentii VIII. nomine oratio habita ad Carolum VIII. Galliarum Regem a Leonello Episcopo de trahendo in Papæ potestatem fratre Imperatoris Turcarum.

Ad Innocentium VIII. Pontificem de bello Turcis inferendo oratio Philippi Callimachi.

De Institutis Turcicæ gentis, *vide* Christophorus-Richerius.

Insulæ-Melitæ descriptio, *vide* Villagagnon.

In Insulam Meliam Bellum Turcicam gestum, an. 1565. *vide* Commentarii Hieronymi.

De Interitu gentis Turcicæ præsagium, *vide* Prngnome.

Intestina Germaniæ bella tnti Eurnpæ perniciosa, *vide* Pauli Chimarrhei.

Joachimi Camerarii de bello Turcien oratio.

Joachimi Mynsingeri Dentati a Frundeck Jurisconsulti * Neccharides item exhortatio ad bellum contra Turcas. Basileæ Michaël Isengrinius an. 1540.

Joannis Alberti legati Regis Poloniæ oratio pro auxilio contra Turcas, *vide* Nicolai Rosembergerii.

Joannis Antonii Campani Episcopi Apruntini ad exhortandos Principes Germanorum contra Turcas oratio habita in conventu Ratisbonensi, Friderico Austriaco Imperatore.

Joannis Antonii Elaminii oratio cootra Turcas ad Leonem X. Papam ex Seravalle 1518.....

Joannis Antonii Flaminii belli Africani descriptio excusa Bononiæ per Vincentium Bonardum, an. 1536.

Joannis Antonii Flaminii Conflictus ille Pannonicus in quo Pannoniæ Rex interiit. Excusus Bononiæ per Vincentium Bonardum, an. 1536. *in-quarto.*

Joannis Aventini de bello in Tureas susceptto oratio ad Carolum & Ferdinandum Cæsares, an. 1532.

Joannis Bapt. Catanei Carmina de certo Turcarum adventu, non tamen credito, cum exhortatione ad arma in eos suscipienda, excusa *in-quarto*, incertum a quo, ubi, aut quando, certe tempore Leonis X. Pont.

Joannis Baptistæ Egnatii Veneti de origine Turcarum, *in-fol.* Basileæ Henricus Petri, an. 1533.

Joannis Brentii homiliæ XXII. sub incursionem Turcarum in Germaniam ad populum dictæ Francoforti excudit Petrus Brubachius, an. 1526.

Joannis Brentii de expeditione in Turciam homilia.

Joannis Cantacuzeni Constantinopolitani Regis contra Mahumeticam fidem Christiana & Orthodoxa ante annos fere ducentos conscripta assertio per Rudolfum Gualtherum Tigurinum e Græco in Latinum fermonem conversa, *in-fol.* 1550.

Joannis Cavalerii preces aliquot piæ ad Deum contra Turcam, Ferdinando Cæsari dicatæ: est liber manuscriptus in membrana incertum quando.

Joannis Christophori Calueti Stellæ de Aphrodisio expugnato, quod vulgo Africam vocant, commentarius excusus Antuerpiæ a Martino Nutio 1551. *in-8°.* & alius *in-fol.* Basileæ, anno 1556.

Joann. Crispi, Ægei maris ducis, de Naxo Insula a Turcis occupata Epistola, *in-fol.* Basileæ, an. 1556. *vide* Laonic. Chalcondyla.

Joannis Cuspiniani oratio protreptica ad Sacri Romani Imperii Principes & Proceres ut bellum suscipiant contra Turcum, cum descriptione conflictus nuper in Hungaria facti, quo periit Rex Hungariæ Ludovicus. Viennæ, *in-4°.* per Joannem Singrenium.

Joannis Cuspiniani oratio protreptica ad Sacri Romani Imperii Principes & Proceres & qua via Turcus Soliman ad Budam usque pervenerit ex Alba Græca, cum enumeratione clara dotium, quibus a natura dotata est Hungaria, *in-fol.* Basil. Joannes Hervagius & Joannes Oporinus, an. 1553. Eadem oratio est in volumine 5. 7124. L. ultimo, *in-quarto*, excusa Viennæ per Joannem Singrenium.

Joannis Eckii homiliæ V. ex Bibliis desumptæ, sperandam esse brevi victoriam adversus Turcam. Excusæ Augustæ ab Alexandro Weissenhorn, an 1532. *in-quarto.*

Joannis Etrobii de Tuniceæ urbis & Gouletæ expugnatione liber, *in-fol.* Basileæ 1556. *vide* Laonicus Chalcondyla.

Joannis Fabri oratio de origine, potentia ac Tyrannide Turcarum ad Henricum Regem Angliæ dicta Londini, an. 1528. Viennæ, item *vide* De origine, potentia.

Joannis Fabri Episcopi Viennensis sermo pro felici victoria adversus infideles habita Pragæ 1537. *in-quarto.*

Joannis Fabri Episcopi Viennensis sermones consolatorii habiti ad plebem ejus ac Christi milites super immanissimi Turcorum Tyranni altera imminente obsidione urbis Viennensis, anno 1532. *in-quarto*, Viennæ Joannes Singrenius.

Joannis Galensis liber de origine, progressu & fine Mahumetis, *vide* Chronicon Vulfgangi Drechsleri.

Joannis Gerlachi Franconis humillima Dedicatio aliquot pictarum imaginum, piorum Carminum, precationum præsertim contra Turcam, vaticiniorum, item encomiorum & insignium in laudem Maximiliani II. Romanorum Cæsaris, Manuscriptus, *in-fol.*

Joannis Heroldi, *vide* Joannis Basilii Heroldi.

Joannis de Hese Trajectensis Presbyteri, a Jerusalem per diversas mundi partes itinerarium, cui tractatui est addita Epistola Soldani Babyloniorum ad Pium Papam II. & hujus ad illum responsio, quæ duæ Epistolæ huc quoddammodo pertinent. Incoeptum est autem itinerarium conscribi anno 1389.

Joannis Leonis Nardi super Alcoranum explanatio, *vide* Explanatio.

Joannis Ludovici Vivis de Europæ dissidiis & bello Turcico dialogus.

Joannis Ludovici Vivis de conditione vitæ Christianorum sub Turca libellus, *vide* historiæ Saracenorum.

Joannis Martini Stellæ de Alba in Hungaria a Turcis expugnata Epistola, *in-fol.* Basil. 1556.

Joannis Martini Stellæ de Altemburgi munitione, *in-fol.* Basil. 1556.

Joannis Martini Stellæ de Turcarum in Regno Hungariæ, annis 1534. & 1544. gestis Epistola, *in fol.* 1556.

Joannis Martini Stellæ de munitione Urbis Viennæ, *in-fol.* Basil. 1556.

Joannis Mercurii Corrigiensis exhortationes in Turcas, *vide* Exhortationes.

Joannis Rami, de rebus a Turcis gestis, & de eorumdem origine libri 2. *in-fol.* Basil. anno 1556. *vide* Laonic. Chalcondyla. Item, *vide* Rerum Turcicarum.

Joannis Sambucii descriptio arcis Temesuari Expugnationis, *vide* Expugnatio.

Joannis Sambucii descriptio expugnationis arcis Tokei per Lazarum Svendium factæ, *vide* Expugnatio.

Joannis Sambucii expositio obsidionis Zygeth, *vide* Obsidionis.

Joannis Sambucii brevis narratio rerum ad Agriam gestarum, anno 1552. *in-quarto.*

Joannes Schertenbeccius de militaribus Turcarum magistratibus, *in-quarto.*

Joannis Sidelii Elegia pro Christianis contra Turcas.

Joannis Samblerii dialogus de Tartarorum, Saracenorum, Turcarum, Judæorum & Gentilium sectis & religionibus ac earumdem confutatione & cum nostræ Apostolicæ fidei, historiarum figurarumque, præterea utriusque Testamenti Sacrarum Scripturarum compendiose insertarum approbatione succincte digestus, excus. Augustæ, per Erhardum Oglin & Georgium Nadler, anno 1507. *in-quarto.*

Joannis Silvestris Ungari Elegia de bello Turcis inferendo excusa Viennæ a Joanne Singrenio, ann. 1544. *in-4°.*

Joannis Viterbiensis, Ordinis Prædicatorum glossa, seu expositio super Apocalypsin de statu Ecclesiæ, ab ann. 1481. usque ad finem mundi, & de gloriosissimo triumpho Christianorum in Turcas & Mahumetanos, quorum secta & Imperium incipiet breviter deficere ex fundamentis Joannis in Apocalypsin & ex sensu ejusdem literali apertissimo cum consonantia ex indiciis Astrorum. Excudit Coloniæ Martinus de Werdena, *in-octavo.*

Joannis de Tuvortz Chronicon Hungariæ Jovius, *V.* Paulus Jovius.

Isidorus Cardinalis de capta Constantinopoli, *in-fol.* Basil. 1556. *V.* Laonici Chalcondylæ.

Itinera in Turciam, *V.* Felicis Petantii. Item historiæ * 5ᵈ. 6850. l. 3.

Itinerarium Joannis de Hese a Hierusalem per varias mundi partes, *V.* Joannis de Hese.

Pro Judæa & sepulchro Christi recuperandis bellum a Christianis contra Turcas gestum, *V.* Benedicti de Acoltis.

Judæorum Secta & Religio confutata. *V.* Joannis Stambleri.

Justini Gobleri de bello contra Turcam suscipiendo exhortatio.

K

Kudberti historia de expeditione Cruciatorum Hierosolymitana ex Concilio Claromontensi in Gallia, sub Urbano Papa II. ann. 1092. in Alvernia celebrando, *in-fol.* manuscriptus liber partim in charta, partim in membrana.

Kys, *vide* Petri Litterati Kys. . . . .

L

Ladislai de Macedonia Episcopi Waradinensis oratio habita Augustæ in Comitiis ad Imperatorem Carolum V. & Principes Germaniæ & reliquos Romani Imperii status pro Ungaris & Sclavis: excusa Augustæ ann. 1530. *in-4°.*

Ladislai Vecesii Pannonii ad Sixtum IV. Pontificem de bello contra Turcas suscipiendo oratio.

Lætus, *vide* Pomponius Lætus.

Lamentatio Hieremiæ afflictionibus Hungarorum accommodata, *V.* Martini Bacocii.

Laonici Chalcondylæ Atheniensis de origine & rebus gestis Turcorum libri 10. nuper e Græco in Latinum sermonem conversi, Conrado Clausero Tigurino interprete. Adjecta sunt varia ejusdem Argumenti opuscula numero 28. excusa omnia Basileæ anno 1556. per Joannem Oporinum, sed ex officinis Ludovici & Michaëlis Martini.

Laudivii Equitis Hierosolymitani opera: collectæ Imperatoris Turcarum ad Respublicas & Reges Epistolæ, *vide* Imperatoris Turcarum.

Laudivii Equitis Hierosolymitani ad Franciscum Beltrandum Comitem, in Epistolas Magni Turci Mahumetis præfatio, quam ipsæ Epistolæ subsequuntur, excusa sine temporis aut loci expressione, *in-4°.* Idem liber habetur melius excusus. J. 3051. l. 15. Est autem sententiarum gravitate refertissimus.

Laurentianus, *V.* Arnoldus Laurentianus. Item Ungariæ ad omnes.

Laurentii Hobewarti Thyrsitantini historia Turcarum ad 800. annos repetita: liber folii forma, manuscriptus ann. 1532. Continet autem hic liber optimam & accuratam rerum Turcicarum Epitomen duobus libris comprehensam, quorum in altero gentis Turcicæ originem & progressum usque ad Ottomannos hodie regnantes persequitur, in altero vero Ottomannorum seriem usque ad annum nati Christi 1532. propagatam deducit.

Lazarus Svendius expugnat arcem Tokei, *V.* expugnatio.

Lazius, *V.* Wolfangus Lazius.

Leonis X. Papæ consultatio pro expeditione contra Turcam, *V.* consultatio.

Leonelli Episcopi Traguriensis oratio Innocentii Summi Pont. VIII. nomine ad Carolum VIII. Francorum Regem habita, de tradendo in Papæ potestatem fratre Imperatoris Turcarum.

Leonhardi Chiensis Mitylenes Archiepiscopi historia captæ a Turcis Constantinopolis, *V.* historia captæ. Item, *V.* Laonicus Chalcondyla, *in-fol.* 1556.

Leonis X. & Cardinalium, Regumque & Principum oratorum consultationes pro expeditione contra Turcam.

Leopoldi Dickii oratio de expeditione contra Turcas suscipienda ann. 1537.

Lex Saracenorum, *V.* Alcoranus.

Legis Mahumeticæ confutationes, id est, Alcorani, a doctissimis Viris conscriptæ.

De Lege Mahumetis, *V.* Heraclii.

De Lege Turcarum Antonius Menavinus.

Libellus de itineribus in Turciam Felicis Petantii.

Litania pro Sacra Romana Majestate & pro Serenissimo Archiduce & aliis omnibus contra crudeles Turcas præliantibus, *in-fol.* manuscriptus non compactus.

Locher, *vide* Jacobus Locher.

Ludovicus Vives, *vide* Joannes Ludovicus Vives.

Ludovici Vivis Censura de Alcorano & Mahumete quæ extat in primo exemplari confutationum, pag. 2.

Ludovici Heliani Vercellensis oratio ad Francorum Regem de bello contra Turcas suscipiendo habita Augustæ anno 1510. coram Imperatore Maximiliano I.

Ludovici Heliani carmen exhortatorium ad Imperatorem Romanorum & Electores de bello contra Venetos & Turcas suscipiendo.

Ludovici Regis Hungariæ obitus, *vide* Joannes Cuspinianus.

Ad Ludovicum Regem Hungariæ & Carolum V. Imp. Regis Persarum Epistolæ de perpetuo fœdere & armis sociis contra Turcam capessendis.

Lucilli Philalethei oratio ad Germaniæ Principes & Spiræ Conventum de bello in Turcas suscipiendo. Excusa apud Andream Calvum 1542. *in-4°.*

Lusitaniæ Regis nomine oratio ad Xistum IV. Pontificem Summum habita.

Lutherus, *vide* Martinus Lutherus.

M

Macedonia, *vide* Ladislai de Macedonia.

Mahumetes Pseudo-Propheta, *vide* Christophorus Richerius.

Mahumetis Abdalæ filii Theologia dialogo explicata, *in-4°.*

De Mahumetis generatione, *in-fol.* 201.

De Mahumetis vita. Dalmata.

De Mahumetis Doctrina. Dalmata.

De Mahumetis successoribus.

Mahumetis ejusque successorum vitæ, doctrina ac ipse Alcoranus Basileæ anno 1550. *in-folio.*

De Mahumetis origine Pomponius lætus, *vide* Pomponius lætus.

A Mahumete secundo Constantinopolis expugnatur, *vide* Constantinopolis.

De Mahumete Censura, *V.* Ludovicus Vives.

De Mahumete & Saracenorum rebus habetur

p. 2. primi exemplaris confutatioοum.

Cootra Mahumeticam fidem Jnannis Cantacuzeoi Christiana assertio, *vide* Joannes Caotacuzenus.

Mabumeticæ legis confutationes, quam Alcoranum vocant, a Viris doctis conscriptæ, *vide* Confutatio.

De Mahumetis rebus Nicolai Cleonardi Epistolæ.

Mahumetanæ Sectæ errores, *vide* Pii II. Pont. Max.

Contra Mahumetanam Religionem Jacobi Andreæ orationes, *vide* Jacobi Andreæ.

Magister discipulum, ruinam Populi Christiaoi & victoriam Turcarum in eos deplorantem, ex Sacra Scriptura consolatur, *vide* Dialogus inter discipulum.

De Magistratibus militaribus Turcarum Scheiteobeccius, *in-4°.*

Magnesius, *vide* Eleutherii Magnesii Epidaurii.

In Magni Turcæ Mahumetis Epistolas Laudivii Equitis Hierosolymitani ad Franciscum Beltrandum Comitem præfatio, *vide* Laudivii Equitis.

Malaca: de rebus ad Malacam gestis.

Mantuanus, *vide* Baptista Mantuanus.

In Mantuano Conveotu babita Æneæ Sylvii oratio de bello Turcis inferendo, *vide* Æneæ Sylvii.

Marci Antooii Coccii Sabellici de Clade Sontiaca, lib. *in fol.* Basil. 1556. *vide* Lannici Chalcoodylæ.

Marci Antonii Nattæ de bello in Turcas gerendo oratio.

Marci Antonii Rhodii Archiepiscopi ad Alexandrum Sextum Pont. Max. oratio pro Rhodiorum obedientia ano. 1493. *in-4°.*

Martini Barletii de obsidione Scodreusi in Dalmatia ad Leonardum Lauretanum Ducem Venetorum libri tres, unà cum concionibus quibusdam a Mahumete Turcarum Principe, & ab aliis militiæ præfectis artificiose compositæ. Excusum Venetiis per Bernardum Veoetum de Vitalibus anno 1504. *in-4°.* item, *in-fol.* Basil. 1556. *vide* Laonicus Chalcondyla.

Martini * Tyrnanini opusculum ad regni Hungariæ proceres, *vide* oratio habita.

Martini Lutheri Epistola, sive præfatio in historias Saracenorum, *in-fol.* M. Jod. Nass. 1564. Basil. *vide* bistoriæ Saracenotum.

Martini Lutheri Exhortatio saluberrima ad preces contra Turcam fundendas, *vide* Exhortatio saluberrima.

Martini Rakocii Turociensis Lamentatio Jeremiæ Prophetæ, quæ tum temporis quadrabat ad ærumnas Pannoniorum & gentium a Turcis oppressarum, versibus reddita anno 1556. *in-8°.*

Maurus, *vide* Hartmannus Maurus.

Maximilianus Imperator: apud buoc de Turcis tractatum, *vide* Georgii Sabini.

Maximiliano II. dedicati varii libri contra Turcas, *vide* Joannis Gerlachi & Petri Literati Kys...

Apud Maximilianum I. Imperat. Actum de rebus Turcicis, Augustæ anno 1510. in comitiis, item anno 1518. in Augustano Conventu.

Coram Maximiliano I. Imperatore contra Turcas actum, *vide* Richardi Bartolini...

Ad Maximilianum in expeditionem contra Turcas, Henrici Bebelii Elegia.

Melchioris Soiteri a Vinda Juris-Consulti de bello Pannonico, sive Austriaco, seu Vienoensi, quod anno 1529. & 1530. gestum est per Fridericum Comitem Palatinum Rheni Bavariæque Ducem adversus Solimannum & Amyram Caroli V. Imperatoris & Ferdinandi Cæsaris designati auspiciis gestum est, libri duo. Hujus libri index prnmittit etiam Stratagematicoo & rerum Turcicarum Epitomen ad invictissimum Cæsarem Ferdioandum, endem Melchiore Soitero autore. Item librum unum de Turcarum militaribus Magistratibus, & ad D. Maximilianum Cæsarem autore Joanoe Scheitembechio Jure-Consulto & Regio Consiliario. Sed hi duo postremi libri desiderantur in hnc volumine. Excusa hæc sunt *in-4°.* 1538. incertum ubi.

Melchioris Soiteri a Vinda de bello Pannonico libri duo, *in-fol.* Basil. 1556. *vide* Laonic. Cbalcondyla.

Melitæ Insulæ descriptio, *vide* Villagagnon.

De Melitæ obsidione & expeditione Tutcicæ Classis commentariolus, *vide* Bartholomæi Griphii.

In Melitam Insulam bellum Turcicum gestum, anno 1556. *vide* Commentarii.

Melitensis belli descriptio per Celium Secundum Curionem, *vide* belli Melitensis.

De Melitensi bello commentarius, *vide* Villagagnonus.

Menavinus, *vide* Aotonius Menavinus.

Michaëlis Bocignoli Ragusei Epistola ad Gerhardum Planiam Cæsareæ Majestatis Secretarium, in quo exponit causas rebellionis * Axinati a Solimanno Turcarum Imperatore Ragusii ann. 1524. *in-4°.*

Militaris disciplina Magni Turcæ, *vide* Conradi Adelmanni.

De Militaris disciplinæ ordine apud Turcos Ragusini cujusdam scripta.

De militaribus Turcorum Magistratibus Scheitembeccius, *in 4°.*

De Militiæ Turcicæ ordine, *vide* Histnriæ.

Miracula quæ mense Decembri 1524. visa sunt unà cum prælio quod feliciter gestum est a Pannoniis contra Turcas æstate superiori ex secundo libro Epistolarum C. Batti Parmensis. Excus. Romæ 1524. *in-4°.*

Mitylenes Archiepiscopus, *vide* Leonhardus Chiensis.

Monachi historiæ libri, *vide* Roberti Monachi.

Monachi quidam Ordinis Prædicatorum Tractatum quemdam de Turcis collegerant ann. 1474. *vide* Tractatus.

Monitoria Pii II. ad Turcam oratio.

Morbisanus respondet Epistolæ Pii II. *vide* Pii II. Papæ.

Morbisaui Turcarum Principis ad Pium Papam responsio, *in fol.* Basil. 1564. M. Jodocus Nass. *vide* Historiæ Saracennrum.

Ad Morbisanum extat Epistola a Pio II. scripta, *vide* Pii II. Papæ.

Mores, titus & ceremoniæ Turcarum, *vide* Bartholomæi Georgievitz.

Morum & rituum Turcorum descriptio.

De

De moribus Turcarum Æneæ Silvii commentariuncula, *vide* Æneæ Silvii, item, *vide* Christophorus Richerius.

De moribus Saracenorum, *vide* Historiæ.

Murus, *vide* Didacus Murus.

Mynsingerus, *vide* Joachimus Mynsingerus.

N

Nænia Sebastiani Brand in Turcarum Niceteria.

Nanninus, *Vide* Petrus Nanninus.

Nardus, *Vide* Leo Nardus.

Narratio deliberations Maximiliani Imperatoris Romanorum de bello Turcico & brevis historia eorum temporum, quibus hæc scripta fuit, autore Georgio Sabino, *V.* Georgii Sabini.

Narratio historica Rhodi a Turcis oppugnatæ, *V.* Rhodi.

Natta, *V.* Marcus Antonius Natta.

Naufragium Triremium Turcicarum & Barbarossæ, *V.* Eleutherii Magnesii.

Nausea, *V.* Friderici Nauseæ.

De Naxo Insula a Turcis occupata Epistola, *V.* Joannes Crispus Aegeus.

De necessario bello adversus Turcas corporum animarumque hostes, Hartmannus Maurus legum Doctor & Imperialis Judicii Assessor.

Nequitia Saracenorum, *V.* Historiæ.

Nicæni Cardinalis, *V.* Cardinalis Nicæni.

In Niceteria Turcarum Nænia Sebastiani Brand.

Nicolai de Clemengis nomine universitatis Parisiensis exhortatio ad Principes.

Nicolai Cleonardi peregrinationum ac de rebus Mahumeticis Epistolæ elegantissimæ.

Nicolai de Cusa Cardinalis Cribratio Alcorani, *V.* Cribratio.

Nicolai Euboici Saguntini Episcopi de origine & rebus gestis Turcarum, l. 11. *in-fol.* Basil. an. 1556. *V.* Laonici Chalcondylæ.

Nicolai Reusneri Leobergensis Silesii Germania ad D. Maximilianum II. Romanorum Imperatorem cæterosque Romani Imperii Electores ac Principes de pace & concordia domi constituenda deque expeditione in Turcas suscipienda, incertum quando & ubi editus sit liber.

Nicolai Rosembergeri, Regis Poloniæ Joannis Alberti Legati, Oratio qua auxilium contra Turcas Regi suo mitti petit, habita in conventu Friburgensi, an. 1498.

Nicolai Secundini liber de rebus Turcicis, *V.* rerum Turcicarum.

Nicolai Villagagnonis de expeditione ad Argeriam liber unus *in folio*, Basil. 1556.

Nicolai Wimmanni Syncretismus sive conspiratio nobilis Germaniæ atque adeo totius Christiani orbis contra Turcarum Tyrannidem, excus. Coloniæ *in-quarto* a Joanne Gimnico an. 1541. *in-quarto.*

De Nigroponto oppugnata liber, *V.* Guilhelmus Caoursin.

De Nigroponto capta, *V.* de Chalcide.

Nili Patris Sancti & Archiepiscopi Constantinopolitani oratio ad Deum contra Barbarorum incursiones, bella intestina, pestem, famem & morbi vim presentem, Joanne Sambuco interprete. Excus. Basil. 1555. *in-4°.*

Norimbergæ coram Senatu Principum & omnium Ordinum habita oratio pro expeditione in Turcas suscipienda, 3. Calend. Decembris 1522. *in-quarto.*

O

Obsidio Gnntzii, *vide* Melchioris Soiteri.

Obsidio Rhodiorum.

Obsidio Scodræ oppidi Macedoniæ, Dalmatiæ & Epiro vicini, *vide* Martini Barletii.

Obsidio Viennæ, *vide* Melchioris Soiteri.

Obsidio Viennensis a Solimanno, *vide* Vienna.

Obsidionis Zygeth brevissima veraque expositio Joannis Sambuci quæ apud Bonfinum invenitur, *fol.* 809.

De Obsidione Castelli-Novi per Christophorum Richerium, *vide* Castelli-Novi.

De oppugnatione Rhodiorum oratio, *vide* Thomæ Guichardi.

Oratio Richardi Bartolini Perusini de expeditione contra Turcas suscipienda, *vide* Richardi Bartolini.

Oratio de bello adversus Turcam suscipiendo Georgii Agricolæ.

Oratio protreptica ad Romani Imperii Principes, ut bellum contra Turcum suscipiant, *vide* Joannes Cuspinianus.

Oratio Hungariæ & Bohemiæ Regis Oratorum in conventu Imperiali Wormatiæ, *vide* Oratorum Regis Hungariæ.

Oratio Gratulatoria Carolo, *V.* Imperatori dicta, *vide* Francisci Dilfi.

Oratio Thomæ Guichardi de Rhodiorum oppugnatione & deditione, *vide* Thomæ Guichardi.

Oratio de immortalitate animæ, *vide* Stephani Basignanatis.

Oratio Nili Patris ad Deum contra barbarorum incursiones aliaque mala, *vide* Nili Patris.

Oratio Silvii de bello adversus Turcas suscipiendo ad Germanos habita.

Oratio Aeneæ Silvii de bello Turcis inferendo habita in Conventu Mantuano, *vide* Aeneæ Silvii.

Oratio Senatoria de bello Turcico. Joachimo Camerario autore, cum aliis quibusdam.

Oratio Joannis Alberti Regis Poloniæ Legati pro auxilio contra Turcas, *vide* Nicolai Rosembergeri.

Oratio Joannis-Antonii Campani ad exhortandos Principes Germanorum contra Turcas, *vide* Joannis Antonii Campani.

Oratio Ladislai Vecesii de bello contra Turcas suscipiendo ad Sixtum IV. Pontificem.

Oratio M. Antonii Nattæ de bello in Turcas gerendo.

Oratio Tranquilli Parthenii ad Deum contra Turcas.

Oratio Vincentii Pinpinelli ad Regem Ferdinandum de bello Turcico, *vide* Vincentii Pinpinelli.

Oratio habita in Imperiali Conventu Wormatiensi, an. 1521. cum Martini Tirnanini opusculo ad Regni Ungariæ proceres.

Orationes Jacobi Andreæ contra Mahumetanam religionem, *vide* Jacobus Andreæ.

Orationes duæ Stanislai Orichovii de bello adversus Turcam suscipiendo.

Oratorum Regis Ungariæ & Bohemiæ oratio in Imperiali Conventu Wormatiensi coram D. Carolo Cæsare ac Principibus totius Imperii habita, an. 1521. *in-quarto.*

P

Q

R

& Ludovicum Regem Hungariæ Epiſtolæ, de perpetuo fœdere & armis ſociis contra Turcam capeſſendis, *vide* Sophi.

Regis Poloniæ Legati Joannis Alberti oratio pro auxilio contra Turcas, *vide* Nicolai Roſembergeri.

Ad Regem Ferdinandum Germania per Georgium Sabinum, anno 1540.

Ad Regem Ferdinandum Pinpinelli de bello Turcico oratio, *vide* Vincentii Pinpinelli.

De Regum Turcarum Origine, *vide* Andreas a Lacuna.

Regum conſulrationes pro expeditione contra Turcas.

Regum & Rerum-publicarum Epiſtolæ ad Imperatorem Turcarum, *vide* Imperator Turcarum.

De Regibus Jeroſolymitanis Chronica, rhapſodia.

Religio & Secta Tattarorum, Saracenorum, Judæorum, Turcarum & Gentilium ejuſque confutatio, *vide* Joannis Stambleri.

Contra Religionem Machumetanam Jacobi Andreæ Orationes, *vide* Jacobus Andreæ.

De Religione Saracenorum, *vide* Hiſtoriæ. Item, *vide* res Turciæ g. 2446. lib. 13.

Res geſtæ Turcarum in Epitomen redactæ, *vide* Laurentii Hoheuvarti.

Rerum Turcicarum libri 3. partim Nicolao Secundino uſque ad captam Conſtantinopolim, & illinc deinde Joanne Ramo auctoribus.

De rebus Machumeticis Cleonardi Epiſtolæ.

De rebus geſtis Saracenorum, *vide* Hiſtoriæ.

De rebus a Turcis geſtis libri duo, *vide* Joannes Ramus.

De rebus geſtis Turcorum, *vide* Nicolaus Euboïcus. Item, *vide* Wolſgangus Drechſlerus, Joannes Martinus Stella, Laonicus Chalcondyla.

Rerum-publicarum & Regum Epiſtolæ ad Imperarorem Turcorum, *vide* Imperatoris Turcorum.

Reſponſio Morbiſani Turcarum Principis ad Epiſtolam Pii II. Papæ, *vide* Morbiſani.

Rhapſodia Chronica de Regibus Hieroſolymitanis.

Rhodus a Turcis obſeſſa fruſtra, *vide* Guillelmi Caourſin.

Rhodus capta, & illius belli deſcriptio.

Rhodi oppugnatio & fuga Turcarum.

Rhodi a Turcis oppugnatio, hiſtorica narratio. ſatis egregia a Petro d'Aubuſſon ad Imperatorem Fridericum miſſa. Oppugnatio autem hæc facta eſt anno 1480. liber manuſcriptus, *in-quarto*.

De Rhodi expugnatione Jacobi Funtani Epiſtola.

De Rhodiorum oppugnatione & deditione oratio, *vide* Thomæ Guichardi.

Rhodiorum obedientia Alexandro VI. Papæ delata, *vide* Marci Montani.

Ut Rhodiis militibus ſuccuratur oratio, *vide* Ottonis Brunfelſii.

De Rhodio bello, *vide* Jacobi Funtani.

Rhodienſis belli narratio hiſtorica.

Richardi Bartolini ad Maximilianum Primum Imperarorem Romanum & Germanorum principes oratio de expeditione contra Turcas ſuſcipienda, anno 1518. excuſa Auguſtæ a Sigiſmundo Grim & Marco Wirſing, *in-quarto*.

Richardi Florentini confutatio Alcorani, quæ Græce & Latine exſtat in confutatione, *fol.* 83. & deſinit, *fol.* 178. idque in primo exemplari confutationum.

Richerus, *vide* Chriſtophori Richeri.

Ricius, *vide* Paulus Ricius.

Ritus Turcarum per Bartholomæum Georgievitz, *vide* Afflictio tam captivorum.

De ritu & moribus Turcarum, *vide* Fratris Schebelchenſis.

Rituum & morum Turcicorum deſcriptio.

Roberti Ketenenſis præfatio de Alcorani converſione.

Roberti Tranſlatoris Prologus in Chronica Saracenorum, *fol.* 213.

Roberti Monachi liber de bello Chriſtianorum Principum, præcipue Gallorum contra Saracenos, anno ..... geſto pro Terra Sancta. Excuſ. Baſil. ab Henrico Petri, *in-quarto*.

Roberti Monachi libri VIII. de bello & eventuum raritate & apparatus magnificentia nobiliſſima cum Saracenis per Chriſtianos, præcipue Gallos principes ante annos 450. mirabiliter geſto, *in-fol.* Baſil. ab Henrico Petri, anno 1533.

Rodolphi Gualtheri verſio Orthodoxa aſſertionis Græce conſcriptæ contra Machumeticam fidem, *vide* Joannes Cantacuzenus.

Ad Romani Imperii Principes oratio de bello contra Turcam ſuſcipiendo, *vide* Joannes Cuſpinianus.

Ad Romani Imperii Electores Carmen Heliani de bello adverſus Turcos & Venetos ſuſcipiendo.

Roſembergerius, *vide* Nicolaus Roſembergerius.

Rubigallus, *vide* Paulus Rubigallus.

Raymundi Tituli Cardinalis Gurcenſis ad S. Romani Imperii Principes Epiſtola de expeditione contra Turcam ſuſcipienda. Scripta Ulmæ, anno 1501.

Raymundi Tituli ad Helvetios Epiſtola de bello contra Turcam promovendo.

S

Sabellicus, *vide* Marcus Antonius Coccius Sabellicus.

Sabinus, *vide* Georgius Sabinus.

Sadoletus, *vide* Jacobus Sadoletus.

Sambucus, *vide* Joannes Sambucus.

Contra Saracenos bellum Chriſtianorum, maxime Gallorum, *vide* Roberti Monachi.

Saracenotum Lex, *vide* Alcoranus.

In Saracenorum hiſtorias Martini Lutheri præfatio, *vide* Martinus Lutherus.

De Saracenorum origine, moribus, nequitia, ordinatione politiæ, religione, rebus geſtis, *vide* Hiſtoriæ.

Saracenorum ſecta & religio confutata, *vide* Joannis Stambleri Dialogus.

Saracenis facta Chriſtianæ fidei confeſſio.

De Saracenis & Turcis, *vide* Chronicon Wolfgangi Drechſleri.

Saracenicæ hiſtoriæ libri III. *vide* Celii Auguſtini Curionis.

Savona-

Savonarola, *vide* Hieronymus Savonarola.
Schebeschensis libellus de moribus Turcarum.
Stheitenbeccius, *vide* Joannes Stheitenbeccius.
Pro Schlavis & Hungaris Oratio habita contra Turcas.
Scodræ oppidi Macedoniæ obsidio, *vide* Martini Barletii.
De Scodrensi urbe a Turca expugnata libri III. *vide* Martinus Barletius.
Sebastiani Brand in Turcarum niceteria Nænia.
Sebastiani Solidi Guntiani, Querela Pannoniæ ad Germaniam. Excus. Viennæ Austriæ apud heredes Syngrenii, *in-quarto*; incertum quando, (*forte* circa annum 1530.) At certe Caroli V. tempore.
Secta & religio Tartarorum, Saracenorum, Turcarum, Judæorum & Gentilium, ejusque confutatio, *vide* Joannis Stambleri.
Secundinus, *vide* Nicolaus Secundinus.
Senatoria Oratio Joachimi Camerarii de bello Turcico.
Septem-castrensis quidam auctor de religione, conditionibus & nequitia Turcorum, *in-fol.* Basileæ, anno 1564. *vide* Historia Saracenorum.
De Sepulcro Christi ac Judæa recuperandis Bellum a Christianis contra Barbaros gestum, *vide* Benedicti de Acoltis.
Silesius, *vide* Joannes Silesius.
Silvester, *vide* Joannes Silvester.
Simonis Fagelli quædam Pathetica de causa Ungariæ jam pene Turcica facta. Pragæ excus. anno 1543. *in-quarto*.
Ad Sixtum IV. Summum Pontificem de bello contra Turcos suscipiendo Ladislai Vecesii Pannonii oratio.
Soiterus, *vide* Melchioris Soiteri.
Soldani Babyloniorum ad Pium II. Papam Epistola conviciis plena, *vide* Joannis de Hese.
Solemet (*f.* Soliman) Turcus qua via ad Budam pervenerit, *vide* Joannis Cuspiniani.
Solidus, *vide* Sebastiani Solidi Guntiani.
Soltani Solimanni Turcarum Imperatoris horrendum facinus, scelerato in proprium filium natu maximum parricidio, anno 1553. patrarum, cujus descriptio excusa, *in-octavo*, invenietur inter alia tomi secundi opuscula.
De Sontiaca clade Sabellicus, *vide* M. Antonius Coccius Sabellicus.
Sophi Regis Persarum Epistolæ ad Carolum V. Imperatorem & ad Ludovicum Regem Hungariæ, quibus eis perpetuum fœdus pollicetur, eosque ad arma socia in immanissimum Turcarum Regem capienda summopere hortatur, dolens vices Christianorum, qui se perpetuis bellis dilanient, unde Ottomanicum Imperium latius propagari possit.
Sophi Persarum Imperatoris & Turcarum res gestæ, anno 1513. incerto auctore. Excus. Augustæ sine anni mentione.
De Sophi gestis contra Turcas Epistola, *vide* Henricus Penia.
Spectaculum a Jacobo Locber more tragico effigiatum, in quo Christianissimi Reges adversus truculentissimos Turcas consilium ineunt, expeditionemque bellicam instituunt. Excus. Ingolstadii 1502. *in-quarto*.
Stamblerus, *vide* Joannes Stamblerus.
Stanislai Orichovii de bello adversus Turcas suscipiendo Orationes duæ.
Stanislai Orecchouski Rutheni ad Sigismundum Poloniæ Regem Turcica secunda. Cracoviæ Hierosolymus Victor 1544. *in-octavo*.
Stella, *vide* Joannes Christophorus Calvetus Stella.
Stephani Basignanati Gorgonii Carmelitæ Theologi Oratio de Immortalitate animæ, unà cum exhortatione ad arma contra Infideles capessenda. Habita fuit in Conventu Cardinalium coram Leone X. Pontifice, anno 1517. Excusa sine loci, aut typographi, aut temporis expressione.
De Successorum Ottomanni Imperio Rubeus.
De Successoribus Mahumetis.
Svendius belli contra Turcas gerendi modus unde petendus.
Summula brevis contra hæreses, & sectam diabolicæ fraudis Saracenorum, *fol.* 2.
Sibyllæ Reginæ Jerosolymorum Epistola ad Imperatorem Federicum I. *vide* Fridericus Primus.
Syncretismus, sive conspiratio nobilis Germaniæ, totiusque adeo Christiani orbis contra Turcarum tyrannidem, *vide* Nicolai Winmanni.

T

Tagenonis Decani Pataviensis descriptio expeditionis Asiaticæ per Fridericum I. susceptæ, cui ipse interfuit, *vide* Fridericus Primus.
Tamerlanis vitæ descriptio *vide* Christophorus Richetius. Item Petrus Perondinus Pratensis.
Tarentini, *vide* Q. Harmenius Tarentinus.
Tartarorum Secta & religio eaque confutata.
Temesuaris arcis expugnatio a Joanne Sambuco descripta, *vide* Expugnatio.
Terræ Sanctæ Passagium, *vide* Haitonis.
Theodori Bibliandri pro editione Alcorani, *vide* Apologia.
Theodori Bibliandri consultatio, qua ratione Turcarum dira potentia repelli possit, *vide* Consultatio ad nominis, &c.
Theoduri Gazæ de origine Turcorum Epistola, *in-fol.* Basil. anno 1556. *vide* Laonicus Chalcondylas.
Theod. . . . . Pataviensis Episcopi Epistola de expeditione Asiatica, *vide* Fridericus I.
Theologia Machumetis Abdalæ filii, *in-4°*.
Thirnaninus, *vide* Martinus Thirnaninus.
Thomæ Guichardi Rhodii juris utriusque doctoris illustrissimæ Hierosolymitanæ Religionis Magistri Oratoris, Oratio coram Clemente VII. Pontifice habita, in qua Rhodiorum oppugnationis & deditionis summa continetur. Excus. Romæ per Magistrum Marcellum in Campo Floræ 1523. Expugnata autem Rhodus est anno 1522. Item Romæ apud Fridericum * Minitinum Calvum, anno 1524 *in-quarto*.
Titulus, *vide* Raymundus Titulus.
Tockei arcis expugnatio per Lazarum Sven-

dium, *vide* Expugnatio.

Tractatus de Turcis sic fumens initium: *circa amarissimam afflictionem*, anno 1474. collectus a Monachis quibusdam O. P. Excus. Norimbergæ 1481. per Conradum Zeninger, *in*-4°.

Tragœdiæ de Turcis & Soldano, *vide* Philomusi Panegyrici.

Tranquilli Parthenii Dalmatæ ad Deum contra Turcas oratio carmine heroïco, *in*-4°.

Tranquilli Andronici Dalmatæ oratio ad Germanos de bello contra Turcas suscipiendo. Viennæ Juan. Syngrenius 1541. *in*-4°.

Triumphus Christianorum de Turcis futurus, *vide* Joannis Viterbiensis.

De Tuneto expugnata liber, *V.* Aloisius Americus.

De Tuniceæ urbis & Gouletæ expugnatione, *V.* Joannes Estrobius.

Turca ex Ungaria profligatus a Carolo V. Imperatore Romanorum, *V.* Francisci Dilfi.

Turcarum Secta & Religio, eaque confutata, *V.* Joannis Stamlerii.

Tyrannidis & morum Turcicorum descriptio.

V

De Varnensi clade, *vide* Philippus & Petrus Callimachus.

Vaticinium de fine mundi, *vide* Vincentii opusculum.

Vaticinium de futuris temporibus, *V.* Hildegardis.

Vaticinium, seu conjectura de ultimis temporibus, *V.* Conjecturæ.

Vaticinium de interitu Sectæ & Imperii Turcici, *vide* Joannes Viterbiensis.

Vaticinii Machumetis reprobatio, *vide* Wolfgangi Drechsleri.

Vaticinium somnium Esdræ Prophetæ de fatis Monarchiæ Romanæ, quod Theodorus Bibliander interpretatus est de regno Machumetico, Papatu & Imperio Constantinopolitano ad Julium III. Papam, *in*-4°.

Vecesius, *vide* Ladislaus Vecesius.

Contra Venetos & Turcas bellum suscipiendum Heliani carmen exhortatorium, *vide* Ludovicus Helianus.

Veraldus, *vide* Carolus Veraldus.

Victoriam contra Turcas brevi sperandam esse. *vide* Joannis Eckii Homil.

Victoria Turcarum in Christianos deplorata a discipulo quodam, *vide* Dialogus inter, &c.

Victoriæ Hispanorum contra Mauros.

Pro victoria felici adversus Infideles sermo Joannis Fabri habitus Pragæ 1537.

De Viennæ urbis munitione, *vide* Joannis Martini Stellæ.

Viennæ & Guenzii obsidionis descriptio, *vide* Melchioris Soileri.

Viennæ Austriæ a Solimanno obsessæ historia. Excusa Augustæ a Silvano aut Mart. anno 1530. *in* 4°.

Villagagnonis de Caroli V. in Africam expeditione.

Villagagnonis de bello Melitensi Commentarius, *in*-4°. Invenietur inter exemplaria tomi secundi cum Insulæ Melitæ descriptione.

Vincentii Pinpinelli oratio ad Regem Ferdinandum de bello Turcico habita in comitiis Augustæ 1530.

Vincentii Ordinis Prædicatorum opusculm de fine mundi anno 1455. *in*-4°. Neque hic liber a Turcicis rebus alienus est.

Vita Tamerlanis, *vide* Christophorus Richerius. Item Petrus Pecondinus.

De vita Machumetis, Dalmata.

De vita Turcarum Antonius Menavinus.

Vita Imperatorum Turcarum, *vide* Historiæ.

Vita Machumetis ejusque successorum, *vide* Machumetes.

Vitellius, *vide* Erasmus Vitellius.

Viterbiensis, *vide* Joannes Viterbiensis.

Vives, *vide* Joannes Ludovicus Vives.

Ad Uladislaum Ungariæ & Bohemiæ Regem Felicis Petantii liber, *vide* Felicis Petantii.

Ulrici Hulteni ad Principes Germanos ut bellum Turcis inferant exhortatoria, impressa Moguntiæ, *in*-8°. 1518.

Ab Ungaria Turca profligatur a Carolo V. *vide* Francisci Dilfi.

Ungaria quibus a natura dotibus sit instructa, *vide* Joannis Cuspiniani.

Ungariæ Chronicon Joannis de Tuvortz.

Ad Ungariæ proceres Martini Thirnanini opusculum, *V.* Oratio habita.

Ungariæ Regis & Bohemiæ oratorum oratio in Imperiali Conventu habita Wormatiæ, *V.* Oratorum Regis Ungariæ.

Ungariæ Regis & totius regni Legatorum oratio coram Serenissimo Archiduce Ferdinando in Senatu Principum & omnium Ordinum Sancti Romani Imperii pro expeditione in Turcas suscipienda, dicta anno 1522.

Ungariæ Regis Ludovici obitus, *V.* Joannis Cuspiniani.

Ungariæ ad omnes Sacri Romani Imperii ordines pro subsidio adversus Turcam conferendo supplex oratio composita ab Arnoldo Laurentiano Flandro, & per Alexandrum & Samuelem Weissenhornios fratres Ingolstadii impressa anno 1557. *in* 8°.

Ungariæ, sive Pannoniæ afflictæ ad Germaniam Epistola, *V.* Pauli Rubigalli.

Ungariæ, sive Pannoniæ querela ad Germaniam, *V.* Sebastiani Solini.

In Ungariam expeditio Ferdinandi Archiducis Austriæ descripta per Wolfgangum Lazium, *V.* Expeditionis.

Ungaricum bellum in quo Rex periit, *V.* Joannis Antonii Flaminii.

Ungarici conflictus descriptio, *V.* Joannes Cuspinianus.

Ungarica causa pene jam Turcica facta, *V.* Simonis Fagelli.

Ungari pauci in conflictu magnas Turcarum copias feliciter superant.

Ungarorum aliarumque gentium afflictionibus Turcicis excruciatarum miseriæ ad Hieremiæ lamentationes accommodatæ.

Pro Ungaris & Sclavis oratio habita contra Turcas.

Urbani Papæ II. Concilium Claromontense, de expeditione Cruciatorum Jerosolymitana.

Wimmannus, *V.* Nicolaus Wimmannus.

Wimphelingus, *V.* Jacobus Wimphelingus.

Witmenstadius, *V.* Albertus Witmenstadius.

Wolfgangi Drechsleri de Turcorum & Saracenorum origine & rebus gestis, *in-fol.* Basileæ anno 1556. *V.* Laonicus Chalcondyla.

Wolfgangi de Frange-panibus Comitis Croatiæ Oratoris, oratio ad Carolum V. Imperatorem & ad Illustrissimos Germaniæ Principes Romani Imperii facta nomine regnicolarum Croatiæ, Augustæ anno 1530. Item responsiones Principis Joachimi Marchioni Brandeburgensi. Excus. Augustæ in officina Alexandri Weissenhorn. anno ut supra, *in-4°.*
In Wormatiensi Imperiali Conventu oratio habita anno 1521. *V.* Oratio.
Wolfgangi Lazii descriptio expeditionis Archiducis Austriæ in Ungariam, *V.* Expeditionis.

Z

Zachariæ Orthi Poëtæ Laureati historiæ Turcicorum Cæsarum (*sic*) Libellus ann. 1563. *in 4°.* tectus serico rubro.
Zychet obsidionis descriptio Joannis Sambuci, *V.* Obsidionis, &c.
Hic Hugo Blotius nomina propria, e vicino, etiam posita, diversis literis ac modis scribit.

BIBLIOTHECA
CODICUM GRÆCORUM
SERENISSIMI BAVARIÆ DUCIS, ET ELECTORIS.

I. QUATUOR Evangelistæ, *codex membr. in-quarto.*
II. Acta Apostolorum. Epistolæ Catholicæ. S. Pauli Epistolæ 14. Apocalypsis, *membr. in-fol.*
III. Catena in Genesim & Exodum, ex Cyrillo, Gregorio Nysseno, Gregorio Theologo, Chrysostomo, &c. Aristeas de 70. Interpretibus. Ejusdem capita 72. de regno usque in finem incolumi conservando, *chart. in-fol.*
IV. Lexicon Ecclesiasticum. Quædam ex Chrysostomo, Cyrillo & Damasceno in Genesim, *membr. in-quarto.*
V. Scholia Polychronii in Job ex Chrysostomo, Evagrio, Juliano, &c. *chart. in-fol.*
VI. Catena in Psalmos pars prima ex Eusebio, Basilio, Origene, &c. *chart. in-fol.*
VII. Pars secunda Catenæ in Psalmos, *chart. in-fol.*
VIII. Catena in Proverbia Salomonis ex Origene, Basilio, Didymo, &c. Homiliæ quædam Joan. Chrysostomi, Gregorii Nysseni, Amphilochii, Cyrilli Hierosolymitani, Timothei Presbyteri, Nectarii, &c. *chart. in-fol.*
IX. Catenæ in Isaïam Prophetam pars prima, auctore Nicolao Muzano Archiep. Cypri, ex Chrysostomo, Cyrillo, &c. *chart. in-fol.*
X. Catenæ in Isaïam pars II^a. *chart. in-fol.*
XI. Catena in Evangelium Lucæ ex Chrysostomo, Gregorio Theologo, Cyrillo, &c. *chart. in-fol.*
XII. Catena Nicetæ Serrarum Episcopi in Matthæum, *chart. in-fol.*
XIII. Catena ejusdem in Joannem, *chart. in-fol.*
XIV. Quæstiones in Evang. Matthæi. Excerpta in Evangelia Joannis & Lucæ, *membr. in-fol.*
XV. Vocabularium Psalmorum alphabetico ordine. Commentarii ex Eusebio, Cyrillo, &c. *chart. in quarto.*
XVI. S. Cyrilli in Abacuc, Michæam, Amos & Joël & alios Prophetas. Leonis Imp. in Adcensionem Domini, *chart. in fol.*
XVII. S. Cyrilli in Prophetas Minores. Theodoretus in Oseam. Narratio de Æthiopia per Joannem S. Sabæ Archimandritam, *chart. in-fol.*
XVIII. Cyrillus in Pentateuchum, Theodoretus in Psalmos, *chart. in-fol.*
XIX. Theodoretus in Pauli Epistolas, *chart. in-fol.*
XX. Theodoretus in Octateuchum & Paralipomena. Ejusdem alia.
XXI. Theodoretus in Ezechielem. Catena in Jeremiam ex Chrysostomo & Theodoreto, &c. *chart. in-fol.*
XXII. Joann. Chrysostomi in Matthæum tom. I. *membr. in-fol.*
XXIII. Ejusdem in Matth. tom. II. *membr. in fol.*
XXIV. Chrysostomi in Joannem, *membr. in-fol.*
XXV. Chrysostomi in Matthæum tom. I. *membr. in-fol.*
XXVI. Chrysostomi in Matthæum tom. II. *membr. in fol.*
XXVII. Homiliæ Chrysostomi in Genesim. Vita Mariæ Ægyptiacæ. Andreæ Cretensis in quatriduanum Lazarum, *membr. in fol.*
XXVIII. Homiliæ Chrysostomi in Acta Apostolorum, *membr. in-fol.*
XXIX. Chrysostomi Homil. 20. in Genesim. Julii Pollucis onomasticon, *chart. in-fol.*
XXX. Origenis in Matthæum & in Joannem, *chart. in-fol.*
XXXI. Basilius in Isaïam. Chrysostomus in Isaïam. Catena in Isaïam & in Proverbia, *chart. in fol.*
XXXII. Basilii Homiliæ in Hexaëmeron. Gregorii Nysseni quædam, *chart. in-fol.*
XXXIII. Homiliæ in Genesim initio mutilæ, *in-fol. membran.*
XXXIV. Basilius in Hexaëmeron. Quæstiones in Genesim ex variis, *membr. in-quarto.*
XXXV. Basilius in Isaïam. Theophylactus in Prophetas minores. Philo de vita Mosis &

alia ejusdem, *chart. in-fol.* A

XXXVI. Incerti in Psalterium, *membr. in-octavo.*

XXXVII. Expositiones breves in Psalmos ex Eusebio, &c. *chart. in-quarto.*

XXXVIII. Adriani Isagogæ in scripturam. Gregorii Nysseni opera. Chrysostomi * in Jeremiam Prophetam. Pselli quædam, *chart. in-fol.*

XXXIX. Quædam Gregorii Nysseni, Nili & Joannis Damasceni, Philothei, Nicolai Cabasilæ, Joan. Doxapatris, *chart. in-fol.*

XL. Greg. Nysseni quædam. Chrysostomi in Epist. ad Titum. Epistolæ quædam Basilii, de Concilio Florentino, *chart. in-fol.*

XLI. Titi Bostrensis in Lucam. S. Maximi B multa. Agapeti ad Justinianum Imp. Excerpta ex Chronicis de Synodis.

XLII. In Psalmos & Cantica ex Basilio, Eusebio, &c. *membr. in-octavo.*

XLIII. Andreas Cæsariensis in Apocalypsin, *chart. in-fol.*

XLIV. Procopii in Isaïam Epitome, *chart. in-fol.*

XLV. Theophylactus in Epistolas Pauli, *chart. in-fol.*

XLVI. Theophylactus in Prophetas Minores. *chart. in-fol.*

XLVII. Euthymius in Psalmos, *chart. in-* C *fol.*

XLVIII. Michaël Psellus in Cantica, *chart. in-quarto.*

XLIX. Polychronius in Cantica, *chart. in-octavo.*

L. Polychronius in Ecclesiasten, *chart. in-quarto.*

LI. Cantica cum Pselli commentariis. Georgii Pisidæ versus iambici in Hexaëmeron. Constantini Manassæ Chronicon versibus Politicis.

LII. Philonis Judæi opera, *chart. in-fol.*

LIII. Acta Nicænæ Synodi & Ephesinæ Anathematismi Cyrilli contra Orientales.

LIV. Homiliæ Chrysostomi.

LV. Acta Synodi Nicænæ & Ephesinæ. D Georgii Scholarii quædam, *chart. in-fol.*

LVI. Acta Concilii Ephesini, *chart. in-fol.*

LVII. Eadem acta, *chart. in-fol.*

LVIII. Acta Concilii Florentini. Bessarionis & Georgii Scholarii quædam, *chart. in-fol.*

LIX. Acta & Canones sextæ Synodi in Trullo. Nic. Cabasilæ expositio Missæ, *chart. in-fol.*

LX. Concilium Lateranense sub Martino Pontifice, *chart. in-fol.*

LXI. Joannis Zonaræ commentarii in Canones Apostolorum & conciliorum. De Synodo Ephesina quædam, *chart. in-fol.*

LXII. Joan. Zonaræ in Canones Aposto- E lorum, &c. ut supra, *chart. in-fol.*

LXIII. Gregorii Theologi, Chrysostomi, Andreæ Cretensis & aliorum sermones, *chart. in-fol.*

LXIV. Gregorii Naz. sermones cum scholiis, *chart. in-fol.*

LXV. Gregorii Naz. sermones cum commentariis, *chart. in-fol.*

LXVI. Gregorii Naz. sermones. Theophylacti Bulg. versus. Davidis quæstiones, Gregorii Cyprii fabulæ. Michaëlis Pselli, Theodori prodromi versus. Manassis fragmentum historicum, *membr. in-fol.*

LXVII. Greg. Naz. sermones, *chart. in-4°.*

LXVIII. Greg. Naz. sermones, *chart. in-4°.*

LXIX. Gregorii Nysseni sermones. Item Leonis Imp. sermones. Andreæ in Apocalypsin, *chart. in-fol.*

LXX. Greg. Nysseni sermones. Antiochi Monachi capita seu sermones 130.

LXXI. Greg. Nyssenus de anima, *chart. in-fol.*

LXXII. Vitæ & Passiones Sanctorum, *membr. in fol.*

LXXIII. Sermones 20. S. Athanasii, *chart. in fol.*

LXXIV. S. Cyrilli Alex. opera quædam, *chart. in-4°.*

LXXV. Chrysostomi, Greg. Theologi & aliorum Homiliæ. *membr. in fol.*

LXXVI. S. Jo. Chrysostomi opera & sermones, *chart. fol.*

LXXVII. Chrysostomi, Ephræmi sermones. Hippolyti de Antichristo. Vitæ Sanctorum aliquot, *chart. in-fol.*

LXXVIII. Chrysostomi, Ephræmi, Damasceni sermones aliquot, *chart. in-4°.*

LXXIX. Chrysostomi Homiliæ 32. *membr. in-fol.*

LXXX. S. Jo. Chrysostomi vita & Homiliæ *membr. in fol.*

LXXXI. Theodori Studitæ Catecheses 135. & Testamentum, *chart. in-fol.*

LXXXII. Cyrilli Alex. sermones 17. Anathematismi & apologia contra Orientales, *chart. in-fol.*

LXXXIII. Philothei C.P. Homiliæ ex Chrysostomo collectæ. Basilii M. institutio mystagogica. Africani narratio de iis quæ Christo nato in Persia acciderunt, *chart. in-fol.*

LXXXIV. Simeonis junioris capita Theologica, Joannis Carpathii ad Indos, Basilii, Monachi Maximi, Heliæ Ecdici, Joannis Climaci quædam, *chart. in fol.*

LXXXV. Simeonis junioris sermones 34. *chart. in-fol.*

LXXXVI. Joannis Sinaïtæ opera ascetica & vita, *membr. in fol.*

LXXXVII. Jo. Climaci scala & vita, *chart. in-4°.*

LXXXVIII. Dorothei Abbatis sermones. Isaïæ Abbatis sermones. S. Marci Monachi quædam, Diadochi Photices capita III. *chart. in-fol.*

LXXXIX. Basilii Ascetica. Maximi quædam. Cyrilli fragmentum, *chart. in fol.*

XC. S. Ephræm Ascetica.

XCI. Jo. Xiphilini Homiliæ, *chart. in-fol.*

XCII. Isaaci quædam. Gregorii Theologi quædam, *chart.* 12.

XCIII. S. Basilius de Virginitate, *chart. in-4°.*

XCIV. Philothei Patr. C.P. Homiliæ. Africani de rebus nato Christo in Perside gestis, *chart. in fol.*

XCV. Isidori Pelusiotæ Epistolæ 659. Aliæ ejusdem 469. Basilius in Isaïam, *chart. in-fol.*

XCVI. Synesii Epistolæ 157. Libanii Epistolæ 49. Gregorii Cyprii Patr. C. P. Epistolæ. Maximi Planudis Epistolæ 92. Andronici Zaridæ & Georgii Lecapeni Epistolæ. Isidori Pelusiotæ Epistolæ 489. *chart. in-fol.*

XCVII. Nicetæ comment. in Gregorium Naz. Theophylacti Simocatæ quædam. Justini expositio fidei. Sancti Athanasii contra Arianos

Arianos Oratio 5. *chart. in-fol.*

XCVIII. S. Athanasii opera, codex rarus, *chart. in-fol.*

XCIX. Origenis contra Celsum, libri VIII. comment. in Cantica, ex Theodoreto, Gregorio Nysseno, Nilo & Maximo, collectore Psello, *chart. in-fol.*

C. S. Cyrilli quædam, item Procopii Christiani. Chrysostomi Epistolæ 142. ejusdem aliæ 47. Michaelis Apostolii & Bessarionis quædam. Libanii Epistolæ 107. *chart in-fol.*

CI. Cyrilli Alex. quædam. Apollinarii in Psalterium poëtice. Joan. Geometræ in Cantica metrice, S. Antonii vita per Athanasium. Nicolai Methonensis quædam, *chart. in-fol.*

CII. Cæsarii Fratris Gregorii quædam Manuelis Raul Epistolæ. Gregorii Naz. opera. Nicephori Gregoræ & M. Ephesii quædam.

CIII. Origenis Philocalia. Photii περὶ γνωμικῶν θελημάτων. Clementis Papæ & Martyris narratio, S. Basilii Epistolæ 174. *chart. in-fol.*

CIV. Jo. Damasceni & Chrysostomi Homiliæ. Maximi, Thalassii Africani. Simeonis junioris quædam, item Hesychii Presbyteri, *chart. in 4°.*

CV. Theodoreti de curandis Græc. affectibus. Anastasii responsiones. Merc. Trismegisti Poëmander, *chart. in-fol.*

CVI. Theodoreti de curandis Græc. affectibus *chart. in-fol.*

CVII. Augustini libri de Civit. Dei Græce versi a Planude. Marci Ephesii quædam. Vita S. Ambrosii. Item Sancti Clementis, *chart. in-fol.*

CVIII. S. Maximi opera quædam, *chart.*

CIX. Euthymii Panoplia. Theodoreti quædam, *chart. in fol.*

CX. Euthymii Panoplia & alia.

CXI Philothei contra Nicephorum Gregoram de lumine Thaborio, *chart. in-fol.*

CXII. Opera Simeonis Thessalonici, Zonaræ, Leonis Bulgariæ, Mercurii Trismegisti. Eunomii hæretici, Hermiæ, Athanasii de Incarnatione & de Trinitate &c, *chart. in-fol.*

CXIII. Simeonis Archiep. Thessalonicæ de divino templo, &c. Nic. Cabasilæ & Zonaræ quædam. Leonis Arch. Bulgariæ Epist. ad Romanum Pontificem de Azymis & Sabbatis, *chart. in-4°.*

CXIV. Damasceni quædam, item Basilii Seleuciensis, Epiphanii, Chrysostomi, Greg. Nysseni, Amphilochii, Cyrilli, Nectarii, Ephræmi, &c.

CXV. Bessarionis de Processione Spiritus S. Maximi Planudis contra Latinos. Gregorii Trapezuntii de eadem re. Epistola Nicolai V. ad Constantinum Imp. &c. *charta in-fol.*

CXVI. Opera Theodori Abucaræ, Thomæ Jerosol. Achrideni Metropolitæ & Nicolai Methonæ contra Latinos. Item Andreæ Cretensis & Theophylacti Bulgariæ. Eusebii, Cyrilli, &c. in Cantica scripturæ. Chrysostomi quædam, *chart. in-fol.*

CXVII. Leontii Jerosolymitani, Nicetæ Byzantini, Maximi Tyrii, Philothei C. P. opera, *chart. in-fol.*

CXVIII. Opera contra Latinos Gennadii Bulgariæ, Marci Ephesii. Epiphanii Patr. C. P. Michaelis C. P. Petri Antiocheni, Sancti Maximi, Joan. Damasceni, Theophylacti

Tom. I.

A Bulgariæ, *chart. in-quarto.*

CXIX. Apologia Jobi cujusdam contra Latinos. Origenis contra omnes hæreses. Gennadii C. P. Epist. encyclica. Photius de Episcopis & Metropolitanis. Nicetæ Choniatæ multa, *chart. in-fol.*

CXX. Andronici Sebasti Dialogus Imperatoris & Cardinalis de Processione Spiritus-Sancti, &c. Nicetæ Byzantini contra Latinos.

CXXI. Menæum Græcorum, Liturgia Chrysostomi, *chart. in-4°.*

CXXII. Demetrii Chomatiani de gradibus affinitatis. Stephani Setviæ Regis quæstiones duæ, *chart. in-fol.*

B CXXIII. Nili Thessalonicensis contra Latinos, de Processione Spiritus-Sancti & primatu Papæ, *chart. in fol.*

CXXIV. Triodium Græcorum, *chart. in-fol.*

CXXV. Palamæ & Acyndini disputationes, membr. *in-8°.*

CXXVI. Horologium Græcorum, *chart. in-4°.*

CXXVII. Manuelis Calecæ Elementa Catholicæ fidei, *chart. in-4°.*

CXXVIII. Nicolai Cabasilæ opera. Liber Sapientiæ. Andronicus contra Hebræos. Basilii quædam, *chart. in-fol.*

C CXXIX. Nicolai Methonensis de Platonica Theologia. Dionis Chrysostomi declamationes IV. de Regno. Themistii quædam. Juliani Imp. quædam, excerpta ex Strabone, *chart. in fol.*

CXXX. Gregorius ad Damianum contra Acyndinum, *chart. in fol.*

CXXXI. Excerpta ex Codice & Digestis.

CXXXII. De Novellis & Canonibus, Acyndini quædam, &c.

CXXXIII. Hippocratis opera omnia, *chart. in-fol.*

CXXXIV. Compendium Medicinæ ex Galeno. *chart. in-4°.*

D CXXXV. Meletii Monachi de natura hominis, Medicinæ observationes, Porphyrii de abstinentia ab esu animalium, Eustathii in Dionysium Geographum, *chart. in-fol.*

CXXXVI. Actuarii de re medica, *chart. in-fol.*

CXXXVII. Isaaci Abeciani de curatione morborum. Dioclis Epist. ad Antiochum. Salomonis Hygromantia. Aretæi de acutis morbis.

CXXXVIII. Oribasii ad Eunapium. Aretæi de acutis morbis, Maximi Planudis de curatione morborum, *chart. in-fol.*

CXXXIX. Aristotelis libri Physicorum. E Ptolemæi de musica, *chart. in fol.*

CXL. Theodori Metochitæ comment. in Aristotelis Physica, *chart. in-fol.*

CXLI. Theodori Metochitæ de Philosophis & Philosophia, *chart. in-fol.*

CXLII. Theodori Metochitæ tomus secundus, *chart. in-fol.*

CXLIII. Maximi Tyrii sermones 39. Rhetorica Aristotelis ad Alexandrum. Scholia in Tragœdias Æschyli, *chart. in-fol.*

CXLIV. Asclepii Tralliani in Arithmeticam Nicomachi. Philoponi in eamdem. Nicomachi Arithmetica. Apollonii Pergæi conica. Serenus de cylindri sectione, *chart. in-fol.*

CXLV. Aristotelis Ethicorum Paraphrasis. Mich. Apostolii apol. pro Plethone ; ejusdem Epistolæ. Bessarionis ad illum Epistola. Mich. Pselli quædam, *chart. in-fol.*

CXLVI. Rhacendytæ opera, *chart. in-fol.*

CXLVII. Sexti Empyrici opera, *chart. in-fol.*

CXLVIII. Bessarionis contra calumniatorem Platonis. Æliani de proprietatibus animalium lib. 17. *chart. in-fol.*

CXLIX. Alexandri Aphrodisiei in Aristotelem. Theophrasti de sensu. Athenagoræ legatio pro Christianis. Eunapii vitæ Philosophorum & Sophistarum, *chart. in-fol.*

CL. Alexandri Aphrodis. de sensu. Michaëlis Ephesii opera. Procli *στοιχείωσις φυσική*, *membr. in-fol.*

CLI. Nicephori Blemmidæ logica, &c. Timæi Locr. de universi natura. Nicephori Imp. de bellico apparatu, *chart. in-fol.*

CLII. Nicephorus de cælo. Georgii Epistolæ ad Andronicum, *chart. in-4°.*

CLIII. Sibyllina oracula.

CLIV. Plotini vita. Ejus Enneades. Ptolemæi de Musica. Bacchii introductio ad Musicam, *chart. in-fol.*

CLV. Iamblichi de secta Pythagorica. Hieroclis comment. in aurea Pythagoræ Carmina. Liber Geometricus, *chart. in-fol.*

CLVI. Ammonii in Metaphysica Aristotelis, *chart. in fol.*

CLVII. Ptolemæi Almagestum, *chart. in-fol.*

CLVIII. Ptolemæi de Musica.

CLIX. Julianus Cæsar in Regem Solem, *chart. in-4°.*

CLX. Ammonii in Aristotelem. Aristotelis opera quædam. Porphyrius in Categorias, *chart. in-4°.*

CLXI. Damasceni Dialectica, & orthodoxæ fidei expositio, *membr. in-12.*

CLXII. Excerpta ex Proclo Platonico. Theonis Smyrnæi in Platonem. Atticus contra Aristotelem. Georgii Gemisti funebris oratio ad Imperatricem. De diis majorum Gentium apud Latinos & epitheta quædam deorum incerto auctore. Nemesii Emeseni opera. Nicephori Gregoræ in somnia Synesii, *chart. in-fol.*

CLXIII. Nicephori Patriarchæ Canones. Prognostica mensium. Prognostica de ægrotis. Chrysostomi quædam. Vitæ Sanctorum aliquot. Epiphanii & Gregorii Naz. quædam. *chart. in-8°.*

CLXIV. Procli Diadochi in Platonem. Hermiæ Philosophi in Platonem, *chart. in-fol.*

CLXV. Procli Theologia Platonica. Pselli Epistolæ & quædam in Platonem, *chart. in-fol.*

CLXVI. Procli in Theologiam Platonis, *chart. in-4°.*

CLXVII. Proclus in Platonis Alcibiadem, *chart. in-4°.*

CLXVIII. Procli *χρηστομαθεία*. Andronici *περὶ παθῶν*. Hippolyti Thebani Chronicon. Gnomæ quædam, *chart. in-4°.*

CLXIX. Paterii Attici de Oratione. Anonymi de diis. Nemesii de fato & alia ejus opera. Joannis Bulgari introductio in Cleomedem. Psellus de dæmonibus. Manuelis Moschopuli quædam. Isaaci Monachi quædam. Olympiodori in Platonem. Theodori Metochitæ de astronomia.

CLXX. Georgii Pachymeræ libri XI. de Philosophia. Clementis Alex. exhortatio ad Græcos, *chart. in-fol.*

CLXXI. Georgii Pachymeræ in Metaphysicam Aristotelis, *chart. in-4°.*

CLXXII. Davidis Philosophi in Porphyrium & Aristotelem. Polemonis Sophistæ Oratio funebris. Libanii apologia Socratis. Victoris Antiocheni in Marcum. Dionysii Alex. Epist. ad Basilidem. Joan. Hypati quæstiones logicæ, &c. Eustathius in Dionysium Geographum, *chart. in-fol.*

CLXXIII. Pauli Alexandrini introductio in apotelesmaticam. Rhetorii de 12. signis, &c. Theonis Alex. in Ptolemæi astronomica, & multa hujusmodi. Iatromathematica Mercurii Trismegisti ad Ammonem. Stephani Alex. Apotelesmatica Isaaci Argyri methodus conficiendi astrolabii. Simeonis Sethi de olfactu, *chart. in-fol.*

CLXXIV. Prolegomena in Platonem. Aurea Carmina Pythagoræ cum Comment. Hieroclis. Themistii orationes. Libanii orationes. Julianus Cæsar in Regem Solem & Misopogon, *chart. in-fol.*

CLXXV. Aristidis Quintiliani Musices libri 3. Manuelis Bryennii Harmonica, item Euclidis, Alypii, Aristoxeni, Gaudentii, Nicomachi Geraseni, Photii quædam, & Theodori Abucaræ. De hæresibus. Hephæstionis Enchiridioo. De acie instruenda. Maximi Planudis computus secundum Indos, *chart. in-fol.*

CLXXVI. Astronomica ex variis auctoribus, *membr. in-4°.*

CLXXVII. Joan. Pediasimi Geometria. Heronis Isagoge geometricea, *chart. in-4°.*

CLXXVIII. Nocomachi Geraseni Enchiridion Musicæ. Autolici de Sphæra, *chart. in-4°.*

CLXXIX. Herennii Philosophi in Metaphysicam, *chart. in-4°.*

CLXXX. Ex Olympiodoro in Gorgiam Platonis, *chart. in-fol.*

CLXXXI. Vitæ Sanctorum, *membr. in-fol.*

CLXXXII. Metaphrastæ vitæ SS. Novembris.

CLXXXIII. Procopii Cæsarieosis Historiæ. Theophylacti Simocatæ historiæ. De officiis Palatii Imperialis & de coronatione Imperatoris per Georg. Codinum. Ejusdem descriptio Byzantii & Sanctæ Sophiæ. Catalogus Imperatorum usque ad Manuelem Palæologum, Catalogus Patriarcharum C. P. Georgii Gemisti Plethonis excerpta ex Appiano, ex Strabone, ex Theophrasto de Plantis, ex Aristotele, ex Diodoro Siculo, ex Dionysio Halic. De Saracenorum progressu. Plethonis quædam. Leonard. Aretinus de republ. Florentinorum, *chart. in-fol.*

CLXXXIV. Joan. Cantacuzeni historiæ, *chart. in-fol.*

CLXXXV. Index Græcorum codd. Bibliothecæ Vaticanæ, *chart. in-fol.*

CLXXXVI. Laonici Chalcondylæ Hist. Turcica. Nicephori Imp. bellici apparatus.

CLXXXVII. Laonici Chalcondylæ hist. Turcica. *chart. in fol.*

CLXXXVIII. Laonici Chalcondylæ Hist. Turcica, *chart. in-4°.*

CLXXXIX. Georgii Hamartoli Annales. Joan. Cantacuzeni Imp. contra Mahometum.

CXC. Glycæ aonales. Photii quædam. Thomæ Patr. Jerosolymitani ad hæreticos. Scholia in Æschylum, & in Oppiani Halieutica. Vita Oppiani, *chart. in-fol.*

CXCI. Bibliotheca Photii, *chart. in-fol.*

CXCII. Constantini Manassæ chronicon. Nicephori Gregoræ historiæ, *chart. in-fol.*

CXCIII. Constantini Manassæ chronicon. Christus patiens Tragœdia Greg. Nazianzeni & alia ejusdem. Scholia in Æschylum, *chart. in-fol.*

CXCIV. Vita Joan. Chrysostomi a Gregorio Alex. Vita S. Aotonii. Vita S. Euthymii.

CXCV. Curopalatæ de officiis aulæ C. P. Andrconici de Episcopis Patriarchæ C. P. subjectis, *chart. in-fol.*

CXC VI. Julii Pollucis Chronicon ab orbe coodito ad Imperium Valeotis. Ejusdem vocabularia & in Hexaemeron, *chart. in-fol.*

CXCVII. Polybii hist. libri octo. Herodiani hist. libri octo. Heliodoti Æthiopica libris decem, *membr. in-fol.*

CXCVIII. Thucydides, *chart. in-fol.*

CXCIX. Diodori Siculi hist. libri 11. 12. 13. 14. 15. Capita Alcorani, *chart. in fol.*

CC. Georgii Gemisti lib. de rebus in Peloponneso gestis ad Manuelem Imp. Ejusdem oratio ad Despotam. Descriptio Peloponnesi, *chart. in-4°.*

CCI. Alexander Monachus de Ioveotione Sanctæ Crucis, &c. *chart. in-4°.*

CCII. Acta Quintæ & Sextæ Synodi, *chart. in-fol.*

CCIII. Georgii Φραντζῆ Protovestiarii Chronicoo a Palæologis ad annum 1477. *chart. in-quarto.*

CCIV. De legationibus ad Romanos ex variis auctoribus, Arriano, Appiano, Malchio Rhetore, &c. *chart. in-fol.*

CCV. Joan. Sinaïtæ hist. Barlaam & Josaphat, quæ Joan. Damasceno tribuitur, *chart. in-fol.*

CCVI. Joan. Zonaræ Annalium tom. 3. Nicetæ Choniatæ Annales a Joan. Comneno ad Henricum, *chart. in-fol.*

CCVII. Nonni Panopolitæ Dionysiaca, *chart. in-fol.*

CCVIII. Idem opus, *chart. in-fol.*

CCIX. Manuelis Philæ poëmata ad Michaëlem Imp. Gnomæ ex libro Constantini Manassæ, *chart. in-fol.*

CCX. Manuelis Moschopuli vocabularium.

CCXI. Libanii declamationes, Achilles Tatius de Leucippe & Clitophonte. Eustathii de Hysmeni & Hysmeniæ amoribus. Heliodori Æthiopica lib. 3. *chart. in-fol.*

CCXII. Nic. Gregoræ orationes & encomia. S. Maximi opera varia. Georgii Scholarii de recta fide.

CCXIII. Pæanii metaphrasis in Eutropii hist. Romanam. Libanii oratio funebris io Julianum. Opera Libanii. Joan. Glycæ Patriarchæ de recta constructiooe. Juliani Imp. convivium, seu Saturnalia, *chart. in-fol.*

CCXIV. Gregorii Nysseni opera, &c. *chart. in-fol.*

CCXV. Atheoæus de Machinis bellicis. Item Bitoo. Hero. Jul. Africanus de re militari. Leonis Imp. de re militari. Nicephori Imp. de bellico apparatu, *chart. in-fol.*

CCXVI. Erotemata ad res Grammaticas spectantia incerto auctore, *chart. in-4°.*

CCXVII. Hesiodi Theogonia cum scholiis. Ejusdem Clypeus cum scholiis Joan. Diaconi. Eustathius in Diooysium de orbis descriptione, *chart. in-4°.*

CCXVIII. Caoones Grammatici cujusdam Cretensis, *chart. in-4°.*

CCXIX. Æliani ad Adrianum Imp. de acie instruenda.

CCXX. Catonis disticha. Euripidis Hecuba, Orestes cum scholiis. Philostrati Icones, *chart. in-4°.*

CCXXI. Ilias Homeri imperfecta, *chart. in-8°.*

CCXXII. Homeri Batrachomyomachia, Ilias cum scholiis, *chart. in-fol.*

CCXXIII. Ars canendi musicis notis, *chart. in-12.*

CCXXIV. M. Tull. Cic. Cato. Pletho de virtutibus, *membr. in-4°.*

CCXXV. Joan. Glycæ Patriarchæ de recta constructione. Michaëlis Proconsulis compendium juris, *chart. in-fol.*

CCXXVI. Aristophanis Plutus, Nubes, Ranæ, Concionatrices. Dionysii descriptio orbis, *chart. in-fol.*

CCXXVII. Hermogenis opera cum commentariis. Theophrasti characteres. Dionysii Halic. περὶ συνθέσεως, *chart. in-fol.*

CCXXVIII. Pythagoræ aurea carmina. Platonis Axiochus. Isocratis ad Dæmonicum. Luciani encomium patriæ, *chart. in 8°.*

CCXXIX. Diog. Laërtius vitæ Philosophorum. Hierocles in aurea carmina Pythagoræ. Ptolemæi Mathematica. Sexti Empirici quædam, *chart. in-fol.*

CCXXX. Prolegomeoa in Hermogenem. Gnomæ ex Democrito & aliis. Aphthonii Progymnasmata. Hermogenes de statibus, &c. Julianus Cæsar in Regem Solem. *chart. in-4°.*

CCXXXI. Commentarius Grammaticus, *chart. in-4°.*

CCXXXII. Onosandri de re militari, *chart. in-4°.*

CCXXXIII. In Dionysium Thracem Grammaticum comment. *membr. in-4°.*

CCXXXIV. In Grammaticam Gazæ comment. *chart. in-fol.*

CCXXXV. Joan. Metropolitæ Euchaitarum versus iambici in festa Domini, &c. *chart. in-fol.*

CCXXXVI. Greg. Nazianzeni historiarum explicatio, *chart. in-fol.*

CCXXXVII. Leonis de accipitribus lib. 2. *chart. in-fol.*

CCXXXVIII. Heronis mechanica. Didymi Alex. de marmoribus & lignis. Damiani Heliodori ἐκ τῶν ὀπτικῶν capita 14.

CCXXXIX. Jul. Africani de apparatu bellico cap. 79. *chart. in-fol.*

CCXL. Quinti Calabri lib. 12. *chart. in-4°.*

CCXLI. Anastasii Sinaitæ de opificio sex dierum, *chart. in-fol.*

CCXLII. Basilius & Gregorius Nyssenus

in Hexaëmeron, &c. *chart. in-4°.*

CCXLIII. Damascii Diadochi in Platonis Parmenidem. Dionis Chrysostomi serm. 7.

CCXLIV. Porphyrius vita Plotini. Plotini Enoeades. Eunapius de vitis Philosophorum, *chart. in-fol.*

CCXLV. Lexicon ex variis auctoribus. Damasceni Iambi in Natalem Domini, *chart. in-4°.*

CCXLVI. Procopii Cæsariensis hist. Gothica. Synesii Orationes & Hymni. Nic. Gregoræ scholia in Synesium, *chart. in-fol.*

CCXLVII. Scholia in Aristidis opera, & opera Hermogenis.

CCXLVIII. Homeri Rhapsodia. Scholia in Oppiani Halieutica & in Æschylum. Synesius de regno, *chart. in-fol.*

CCXLIX. Lexicon Cyrilli. Anathemata quarti Concilii. Nili interpretatio proverbiorum, *chart. in-4°.*

CCL. Alexander Monachus de inventione Crucis, *chart. in 4°.*

CCLI. Basilius in Hexaëmeron. Quæstiones in Genesim, *membr. in-4°.*

CCLII. Gregorii Nazianz. orationes quædam, *membr. in-fol.*

CCLIII. Joan. Tzetzæ in Hesiodi opera & dies, *chart. in-fol.*

CCLIV. Mich. Patr. C. P. sermones, *membr. in-4°.*

CCLV. Ars canendi Græcorum, *chart. in-12.*

CCLVI. Scholia in Oppiani Halieutica.

CCLVII. Varii sermones ascetici.

CCLVIII. Selecta ex Patribus de Deo & divinis operationibus, *chart. in 4°.*

CCLIX. Lexicon Cyrilli.

CCLX. Isaaci Tzetzæ Grammatici in Lycophronis Cassandram.

CCLXI. Icones Philostrati. Opusculum de præpositionibus. Georgius Pletho contra Aristotelem, *chart. in-4°.*

CCLXII. Isocratis orationes, *in-fol. membr.*

Catalogus Bibliothecæ Augustanæ, cujus Augustæ Vindelicorum, anno 1595. cujus copiam mihi fecit Vir clarissimus Felix Evelius Bibliothecarius Serenissimi Bavariæ Electoris. Omnes Græci sunt.

I. Procopius in Octateuchum, libros Regum, Paralipomena, *membranaceus in-fol.*

II. Josue, Judices, Ruth, Regum & Paralip. *in membr. in-fol.*

III. Iidem libri, (exceptis Paralip.) & Tobias cum Scholiis Gregorii Naz. & Maximi, *membr. in-fol.*

IV. Prophetæ Majores & Minores cum commentariis variorum, *in membrana. 4°.*

V. Job cum Scholiis Greg. Nazianzeni. Josephus de Macchabæis: Michaël Psellus de Dæmoniis. Cod. initio & fine mutilus, *chartaceus, in-4°.*

VI. Evangelia per annum literis majusculis, *in membr. in-fol.*

VII. Psalterium cum scholiis Asterii, Basilii, &c. *membran. in-fol.*

VIII. Psalterium aliud cum Schol. *membran. in-4°.*

IX. Evangelia quatuor cum expositione Theophylacti Bulgariæ Archiep. *membr. in-4°.*

X. Evangelia Marci & Lucæ cum ejusdem expositione, *membran. in-4°.*

XI. Lucas Evangelista cum Scholiis variorum Græce. *membran. in-4°.* Niceta collectore.

XII. Joannis Evangelistæ capita 3. cum parte noni Nicera Collectore, *membran. in-4°.*

XIII. Oecumenius in Acta Apost. & in Epist. Petri, Joannis, Jacobi, Judæ, *membran. in-fol.*

XIV. Basilii M sermones 146. in Psalmos, *membran. in-fol.*

XV. Ejusdem Basilii in Esaïam, *in membran. in-fol.*

XVI. Ejusdem Basilii Epist. 348. *membr. in-4°.*

XVII. Basilii ejusdem in Hexaëmeron. Gregorii Nysseni quædam. Basilii Homiliæ aliæ, *chartac. in-4°.*

XVIII. Enarratio in Epist. Pauli ad Rom. auctoribus Basilio, Chrysostomo, Dionysio Alex. & aliis, *membr. in-fol.*

XIX. Jo. Chrysostomi Homiliæ XXXV. *in membr. in-fol.*

XX. Maximi Monachi confessoris opera & Epistolæ, *membr. in-fol.*

XXI. Maximi Monachi Centuriæ de Theologia, &c. Joan. Damasceni Logica. Greg. Nysseni de anima & Resurrectione cum Macrina sorore disputatio, *chart. in-fol.*

XXII. Gregorii Nysseni opera, *membr. in-fol.*

XXIII. Cyrilli Jerosolym. Catecheticæ institutiones, *membr. in-fol.*

XXIV. Nemesii Emesæ Episc. de natura hominis. Greg. Nysseni & Jo. Damasceni quædam.

XXV. Basilii & Greg. Nysseni quædam, *membr. in-fol.*

XXVI. Greg. Nazianzeni Homiliæ, *chart. in-4°.*

XXVII. Greg. Nazianzeni Homiliæ, *membr. in-fol.*

XXVIII. Greg. Naz. Homiliæ quædam *membran. in-fol.*

XXIX. Greg. Nazianzeni Homiliæ, *membr. in-fol.*

XXX. Greg. Naz. Homiliæ. Greg. Nysseni quædam. Synopsis 7. Conciliorum. Greg. Naz. Tetrasticha & arcana, *membran. in-4°.*

XXXI. Cyrilli Alex. Dialogi de Trinitate, *membr. in-fol.*

XXXII. Jo. Chrysostomi ἐκλογὴ, seu Eclogæ a Thedoro Magistro.

XXXIII. Eadem Chrysostomi ἐκλογήματα, *in membr. in-4°.*

XXXIV. Jo. Chrysostomi Homiliæ contra Anomoeos & aliæ, *membran. in-fol.*

XXXV. Theophylacti Bulgariæ Arch. in Epistolas Pauli. Chrysostomi quædam.

XXXVI. Jo. Chrysost. comment. in Epist. ad Hebræos, *membran. in-fol.*

XXXVII. Chrysostomi in Epist. ad Ephesios & ad Titum, *membran. in-fol.*

XXXVIII. Chrysostomi in Epist. ad Corinthios I. & ad Galatas. Vita Joannis Eleemonyn.

mosyn. per Leontium, *membran. in-fol.*

XXXIX. Chrysostomi in Acta Apostolorum, *membr. in-fol.*

XL. Commentarii Joan. Chrysost. in Evangelium Matthæi pars I. Homiliæ 45. *in-fol. membr.*

XLI. Chrysostomi eædem Homiliæ, *in-fol. membr.*

XLII. Chrysostomi Homiliæ in Evang. Joannis, *membr. in-fol.*

XLIII. Chrysostomi Homiliæ 67. in Genesim, *membr. in-fol.*

XLIV. Chrysostomi in utramque Epist. ad Thessalonicenses: in utramque ad Timotheum, in Epist. ad Titum, ad Philemonem, ad Hebræos, alia ejusdem. Clemens de Petri preconio. Martyrium Clementis. Ephræmii Archiepiscopi Chersonis & Martyris de Miraculo Clementis. Martyrium S. Blasii, *membr. in-fol.*

XLV. Chrysostomi in Epist. ad Romanos, *membr. in-4°.*

XLVI. Chrysostomi Homiliæ 22. ad Populum Antiochenum de Statuis, *membr. in-fol.*

XLVII. Chrysostomi Epistolæ 22. ad Olympiadem & ad alios. Gregorii Naz. Carmina. Ignatii Scevophylacis alphabetum morale, *chartaceus in-fol.*

XLVIII. Theophylacti Bulgariæ Episcop. enarratio 12. Prophetarum, *chart. in-fol.*

XLIX. Clementis Stromatum fragmentum, *chartac. in-4°.*

L. Gregorii Papæ Dialogi Græce versi, *membr. in-4°.* fuit olim Constantini Lascaris.

LI. Ἀποφθέγματα Philosophorum, Poëtarum, Theologorum, *charta in-fol.*

LII. Theodoreti Therapeutica. Boëtius de Dialectica. Fragmentum musicum. Marci Abbatis ἀντίζυγα.

LIII. LIV. LV. Joannis Climaci Scala.

LVI. Πατρικὸν, quæstiones a Patribus explicatæ. Epiphanii Episcopi Synopsis hæreseon, *chartac. in-fol.*

LVII. Simeon Metaphrastes de Vitis Sanctorum, mense Maio, *membr. in-fol.*

LVIII. Ejusdem mensis September & October, *in charta in-4°.*

LIX. Ejusdem mensis November, *membr. in-fol.*

LX. Vita S. Andreæ, forte Cretensis. Codex mutilus, *in charta in-8°.*

LXI. Fragmenta mensis Maii, *in charta in-4°.*

LXII. Dogmatica Panoplia, principio, medio & fine mutila. (Est forte Euthymii Zigabeni), *in charta in-fol.*

LXIII. Joannis Mohachi disputatio inter corpus & animam. Editum fuit opusculum Lutetiæ nomine Gregorii Palamæ.

LXIV. Simeonis Monachi sermones 33. & hymni, *in charta in-4°.*

LXV. Quædam disputationes Barlaami & Acyndini. Opuscula Rhetorica. Index Græcarum vocum cum expositione. Cyrilli Lexici quædam. Cato Planudis. Similitudinum a brutorum proprietatibus fragmentum.

LXVI. Homiliæ quorumdam Patrum, Andreæ Cretensis, Antipatri Bostrensis, Gregorii Thaumaturgi, Joannis Damasceni, Andreæ Jerosolymit. Germani, Basilii, &c. *membr. in-fol.*

A LXVI. (*bis.*) Anastasii Sinaïtæ opera. Severiani Gab. quædam. 3. Anastasii Theopolitani narratio gestorum in Perside. Epiphanii Synopsis hæreseon. De sex œcumenicis Synodis. Vita Theodori Studitæ, *membr. in-4°.*

LXVII. Jo. Damasceni Logica & de Orthodoxa fide, *in charta in-4°.*

LXVIII. Cassiani de Cœnobiis Ægypti, & alia multa Monastica, vel ad Christianam virtutem spectantia.

LXIX. Sibyllina oracula, Theodoreti in Pentateuchum, *in charta in-fol.*

LXX. Philonis Judæi opera, *membr. in fol.*

LXXI. Theodoreti Interpretatio Psalmorum. Expositio Cantici Moysis.

B LXXII. Andreæ Cæsariensis in Apocalypsin, *in charta in-8°.*

LXXIII. Michaelis Pselli Dioptra, & alia quædam.

LXXIV. Cæsarii, fratris Gregorii Nazianz. Explicatio quarumdam quæstionum. Diadochi Photicæ Episcopi centum capita illuminantia. Palæologi admonitiones ad filium.

LXXV. Michaëlis Glycæ Explicatio obscurorum locorum Scripturæ, *chart. in-fol.*

LXXVI. Joannis Damasceni quædam, necnon Timothei Presbyteri, Joannis Monachi, &c. *chart. in-4°.*

C LXXVII. Athanasii ad Antiochum spurium opus, *chart. in 4°.*

LXXVIII. Davidis Monachi de hæresi Barlaami & Acindyni. Alia Gregorii Palamæ, *chart. in-4°.*

LXXIX. Joannis Sabaïtæ historia interioris Indorum Æthiopiæ, continens vitam Barlaami & Joasaphi, *membr. in-4°.*

LXXX. Michaëlis Glycæ Annales, *chart. in-fol.*

LXXXI. Georgii Syncelli chronicon, *chart. in-fol.*

LXXXII. Georgii Pachymeræ chronica, *chart. in-fol.*

D LXXXIII. Nicetæ Choniatæ Annales, *chart. in-4°.*

LXXXIV. Annæ Alexii Comneni filiæ Alexias. *chart. in-fol.*

LXXXV. Constantini, Romani filii, de apparatu bellico, *chart. in-fol.*

LXXXVI. Thucydides cum Scholiis, *membr. in fol.*

LXXXVII. Arrianus de expeditione Alexandri.

LXXXVIII. Appiani Alex. Romanæ hist. prooemium. Ejusdem Libyca, Syriaca, Mithridatica, &c. *chart. in-fol.*

LXXXIX. Polybii historiarum libri V. & E reliquorum epitome, *chart. in fol.*

XC. Liber Synodicus, varia Conciliorum fragmenta continens, *chart. in-fol.*

XCI. Synesii Cyrenæi opera, *chart. in-fol.* Nicetæ Dadybri Paraphrasis versuum Greg. Nazianzeni.

XCII. Synesii opera & Epistolæ. Amasidis Regis Ægypti Epistolæ. Pythagoræ carmina, Phocylidis carmina.

XCIII. Aristidis opera. Demosthenis orationes quædam, *chart. in-fol.*

XCIV. Demosthenis Orationes. *membr. in-4°.*

XCV. Libanii Rhetoris Orationes & declamationes, *membr. in-fol.*

XCVI. Platonis opera, *chart. in-fol.*

XCVII. Sexti Empirici Pyrrboniarum quæstionum libri sex & alia ejusdem. Theonis Alex. in Ptolemæum, *chart. in-fol.*

XCVIII. Procli Diadocbi Platonis elementa, &c. Boëtii quædam. Aristotelis de coloribus, *chart. in-4°.*

XCIX. Procli Diadochi de Platonis Theologia, *chart. in-fol.*

C. Nemesii Emeseni Episc. de natura hominis. Procli Diadochi quædam. Ptolemæi τετράβιβλος & alia. Porphyrii in Ptolemæum. Horapollinis Hieroglyphica. Theonis quædam.

CI. Hermogenis de inventione, cum anonymi interpretatione, *chart. in-fol.*

CII. Theodori Metochitæ capita physica & historica 120. *chart. in-fol.*

CIII. Cl. Ptolemæi Harmonicorum libri III. cum Porphyrii enarratione, *chart. in fol.*

CIV. Aristidis Quintiliani de Musica libri III. anno 1564. scriptus codex. Joannes Pediasimus Bulgariæ Chartophylax, de dimensione terræ, *chart. in-fol.*

CV. Eustathius de Hismenis & Hismeniæ amoribus, &c. *chart. in-fol.*

CVI. Aristotelis organum, *chart. in-4°.*

CVII. Nicephori Blemmidæ Logica, *chart. in-8o.*

CVIII. Idem opus denuo, *chart. in-8°.*

CIX. Blemmidæ & Georgii Pachymeræ in V. voces categoricas, &c. *chart. in-fol.*

CX. Davidis Christiani Philosophi V. vocum & categoriarum, &c. Blemmidæ quædam, *chart. in-fol.*

CXI. Galeni opera, *chart. in-4°.*

CXII. Pedacii Dioscoridis [illegible], *chart. in-fol.*

CXIII. Aretæi Cappadocis de acutis & diuturnis morbis, &c. *chart. in-fol.*

CXIV. ἰατρικὸν alphabeticum. Pauli Æginetæ quædam, *chart. in-4o.*

CXV. Demetrii Constantinopolitani de accipitrum & canum cura, *chart. in-fol.*

CXVI. Moschion de Muliebribus morbis. Incerti auctoris [illegible], &c. *chart. in-8°.*

CXVII. Libri Medicinæ, Nonni Magistri, Simeonis, Sethi. Actuarii de Urinis, *chart. in-fol.*

CXVIII. Opusculum Medicum, principio & fine carens. Epistola ad M. Aurelium & Lucium Aurelium Commodum. Georgii Lecapeni Grammatica. Joannis Glycis Syntaxis. Nicephori Gregoræ grammatica. Lexicon de Spiritibus. Enchiridium Epicteti. Cato Planudis. Libanii quædam, &c. *chart. in-4o.*

CXIX. Dictionarium. Catalogus Patriarcharum & Metropolitarum. Nicephori Patr. C. P. chronographia ἐν συντόμῳ, &c. *chart. in-4°.*

CXX. Pollucis Onomasticon. Hist. Trojana. In S. Theodosium orationes duæ, Hist. Joannis Tzetzæ. Æsopi fabulæ. Æneæ Sophistæ dialogus. Theophrastus. Himerii Oratio nuptialis. Juliani Apostatæ convivium, seu Saturnalia, *chart. in-4o.*

CXXI. Æsopi fabulæ & vita. Dioclis Archiatri Epistola ad Antigonum Persidis Regem. Simeonis Sethi quædam. Andreæ Chartophylacis quædam. Moschi Siculi Europa. Leontii versus. Dionysius Perihegetes. Prognosticon; seu Ephemeris anni ςωμδʹ. *chart. in-8°.*

CXXII. Euripidis Orestes & Phœnissæ. Bruti Epistolæ & aliorum, &c. *chart. in-8°.*

Excerpta ex Catalogo Bibliothecæ Paulinæ Academiæ Lipsiensis a L. Joachimo Fellero Cygneo ejusdem Academiæ Bibliothecario adornata. Typis data Lipsiæ anno 1636. in-16°. cujus copiam mihi fecit V. Cl. D. Lancellot.

Libri cusi paginas sequimur in Manuscriptis Theologicis a p. 62. ad 101.

Biblia & libri Biblici bene multi.
Priscilliani Canones Epistolarum Pauli.

Testamenta XII. Patriarcharum de Græco in Latinum per Lynconiensem (*infra* Lymonensem) Episcopum translata.

Paschasius Ratbertus in Threnos Jeremiæ.

Richardi Soliloquium.

Isidori Soliloquium.

Gilberti in Apocalypsin pluries.

Ammonii Alexandrini Monotessaron unum de quatuor, Concordia Evangelistarum.

Joannis Papæ Musica ad Fulgentium Anglorum Antistitem cum versibus Musicæ aptatis.

P. 74. Vita Origenis.

Joan. de Indagine de Calendarum societate.

Petri de Riga, Aurora, sæpe.

P. 76. Aratoris Carmina sacra. Sedulii Carmen Paschale. Macer de natura herbarum.

Versus Leonini de Imperatore Adolpho.

P. 83. Phyasaceti notabilia in artem dictandi.

Smaragdi Diadema Monachorum.

P. 84. Jacobi de Thessalonica libri XII. de moribus hominum & officiis nobilium ac popularium, argumento sumto e ludo Schachorum script. an. 1353. a Johanne Laurentio Sacerdote de Utenhusen.

P. 85. De vita & conversatione laudabili Dominæ Gertrudis Abbatissæ.

P. 87. M. Alani Anticlaudianus.

P. 89. De sancta Brigitta multa.

P. 90. Methodii chronicon.

Contra Hussitas & Wiclephistas de Communione sub una specie.

P. 92. Eusebius de vita & morte Hieronymi. Augustinus ad Cyrillum de magnificentia Hieronymi.

P. 96. Historia expeditionis Christianorum anno 1217. in Terram sanctam, in fine deficit.

Historia de Christianis in Oriente, de Patriarcha, de Terra sancta & Imperatore Friderico.

Augustini, Bernardi & Petri Damiani quædam.

98. Origenis quædam.

99. Hieronymi Epistolæ & alia multa.

100. S. Augustini multa itemque Gregorii M.

In Manuscriptis Theologicis a p. 101. ad 151.

Dionysii Areopagitæ opera. Hugonis a S. Victore quædam. Boëtii de Trinitate.
Origenes in Scripturæ libros.
Ivonis Carnotensis Epistolæ. Hildeberti Cenom. quædam. Petri Blesensis Epistolæ. Lactantii Institutiones. Nicolai de Gavet de Superstitionibus.
Theophylacti in Epistolas Pauli & in Evangelium Joannis.
P. 104. Genesius scriptor Historiæ Byzant. a Leone Armenio ad Basilium Macedonem nunquam hactenus editus.
Cleomedis κυκλικὴ θεωρία.
Aristotelis quædam.
Fragmentum Historiæ Judaïcæ Josephi.
Hieronymus in Evangelia & Epistolæ.
S. Ambrosii multa.
P. 107. Historia Longobardorum in Italia.
De ortu Mahometicæ religionis & de Imperatoribus Germanis a Carolo Magno ad Fredericum II.
S. Augustini multa & in sequentibus paginis.
Wilhelmi Provincialis Episcopi Epistola de terræ Jerosolymitanæ excidio a Saladino facto.
Maximi Episc. Taurinensis lectiones VIII. in festo Paschæ.
P. 116. Isidori Hispalensis opera.
Daretis Phrygii de devastatione Trojæ a Cornelio Nepote in Latinum sermonem translata narratio.
S. Gregorii M. opera multa & in sequentibus paginis.
Joan. Gersonis quædam.
Beda in Tobiam. Beda de vita & scriptis suis & alia.
Theodori Studitæ sermones Græci 220. ejusdem Testamentum. Naucratii filii Studitæ Epistola ad fratres.
P. 121. Versus de Martyrologio, item de aureo numero, de feriis per annum, de cavendis horis in diebus Ægyptiacis.
Chronicon ab initio mundi usque ad annum Christi 1450. continuatum usque ad 1484.
Joan. Chrysostomi quædam.
Bacchiarii Epist. ad Januarium de pœnitentia. Gaufredus de arte dictandi.
Cæsarii Episc. Scintillarum liber.
Senecæ Epistolæ ad Paulum & aliæ 64.
Statuta Concilii Provincialis Magdeburgensis.
Clementis Papæ Itinerarium & Recognitiones.
Gregorii Nysseni opera multa Græce.
Joannis Climaci Scala. Omnia Græce.
P. 128. Claudianus Mamertus de Statu animæ.
Gregorii M. opera multa.
Honorii Augustodunensis opera.
Joan. Gersonis multa & in sequentibus p.
Tractatus Doctoris cujusdam de Prutenis contra Polonos & paganos, de potestate Papæ & Imperatoris respectu infidelium.
P. 136. Synesii Epistolæ Græce pulcre scriptæ.
Milleloquia Bartholomæi de Urbino.
Isidori in libros scripturæ.

A S. Bernardi opera multa.
P. 140. 141. Joan. Gersonis multa.
Arnafeldi in librum Sapientiæ.
P. 143. & seqq. S. Bernardi opera multa.
Epistolæ duæ Ignatii ad Joan. Evangelistam. Beatæ Virginis Epistola ad Ignatium.
Eugenii Epistola ad Regem Francorum & reliquos Principes pro expeditione Jerosolymitana, facta anno 1145.
P. 148. Tractatus de re magica. Odonis expositio ternarii, continens XXVIII. figuratuvas significationes. Legenda de imagine quadam Mariæ Deiparæ.
P. 149. Methodii Chronicon.

B

In manuscriptis Theologicis a p. 151. ad 219.

Clementis VI. Papæ sermones.
Eusebii Epistola ad Damasum Portuensem Episcopum de morte Hieronymi.
Rabbi Samuelis Epistola ad Rabbi Isaac, anno Christi 1000. scripta & translata de Arabico in Latinum per Fr. Alphonsum Ordinis Prædic. anno 1330.
Cyrilli Secundi Jerosolymitani Epistola de morte Hieronymi.
P. 155. Testamenta XII. Patriarcharum de Græco in Latinum translata per Episcopum
C Lymonensem (*supra* Lynconiensem).
Vitæ Sanctorum.
Epistola Castoris Aptensis Episc. ad Cassianum Episc. Massiliensem.
Cassiani de institutis Patrum libri XII.
Libri illustrium Virorum ab Hieronymo & Gennadio compositi.
Petri Comestoris historia Scholastica.
Historia Lombardica.
Sifridi Monachi Misenensis compendium historiarum ab initio mundi usque ad annum Christi 1306. *bis*.
Revelationes Brigittæ Reginæ de Suecia cum prologo Magistri Matthæi de Suecia, *bis*.
D Abgari Epistola ad Jesum, & Jesu ad Abgarum.
Vitæ SS. Francisci, Antonii de Padua, Claræ Virginis, Ludovici Episc. Tolosani, Bernardini, Dominici, &c.
P. 161. Liber de Nativitate Christi, & obstetricibus a Josepho adductis, item de infantia ejus usque ad annum XII.
Liber de Conceptione & infantia Beatæ Virginis Mariæ, gestisque illius aliis.
Legenda de Christo patiente, Pilato & Nicodemo.
Usuardi Martyrologium jussu Caroli M. compositum.
E P. 164. & seqq. Vitæ Sanctorum multæ.
P. 171. Granum piperis, sive sermones de tempore, *bis*.
P. 174. Passio Domini Nostri Jesu-Christi, quam scripsit B. Anselmus, quam ei B. Virgo specialiter revelavit.
P. 178. S. Thomæ Aquinatis opera.
P. 186. Symbolum Nicænum & Canones Concilii Nicæni. Concilium Constantinopolitanum & ejus Symbolum. Concilium Ephesinum & ejus statuta contra Nestorium. Regulæ Ecclesiasticæ in Concilio Chalcedonensi promulgatæ.
Regulæ Ecclesiasticæ Apostolorum. Regu-

læ Ecclesiasticæ Conciliorum, Ancyrani, Cæsariensis, Gangrensis, Antiocheni, Laodiceni, Sardicensis, Chartaginensis, aliorumque Conciliorum Provinciæ Africanæ.

Æneæ Silvii Dialogus contra Georgium Regem Bohemiæ & Thaboritas de Communione sub utraque specie.

Doctoris cujusdam de electione hæretici Girsich (Georgii) in Regem Bohemiæ.

Palladius de re rustica.

P. 194. Joannes de Monte Nigro contra impugnantes privilegia.

P. 599. Tractatus de lapidibus, plantis & metallis.

Sermo Alberti de Bon-Christiani Archiepiscopi Forolivienfis ad Papam & Cardinales in Concilio Constantiensi.

Capitula pronunciata in Concilio Constantiensi de reformatione Curiæ Romanæ.

Lactantii Firmiani opera.

P. 100. Tractatus de Turcis collectus a quibusdam Patribus Ord. Præd.

Acta quædam Concilii Constantiensis.

An Domini temporales possint ad arbitrium suum auferre bona temporalia ab Ecclesiasticis habitualiter delinquentibus.

Leonis Papæ sermones XLIII.

Matthæi Palmerii Florentini liber de temporibus ab initio mundi ad ann. Christi 1148.

Lupoldi de Bebenburg de zelo Religionis Christianæ veterum Principum Germanorum.

Æneæ Silvii historia Bohemica.

Historica relatio de Congregatione Baronum ac Civitatum Regni Bohemiæ anno 1465. facta, in primis de dictis & factis Joannis Rockenzani.

Decreta Concilii Basileensis, &c. De rebus Bohemicis plurima.

Concordia Regis Bohemiæ ac Poloniæ in Glogovia facta anno 1462.

Pragmatica Sanctio Regis Franciæ.

P. 207. Principum Germanorum concordia.

Acta & scripta inter Archiducis Austriæ Caroli consiliarios & status Provinciales Stiriæ anno 1578. & 1580. in causa religiosæ pacificationis.

M. Stephani * Dalez liber Anti-huss dictus.

Quædam de Concilio Basileensi.

Oratorum Bohemorum Bohemica oratio.

Epistola Theutonica Monialis Catharinæ Fachsen ad Fratrem Wipertum.

P. 213. Apologia pro M. Bartholomæo Beroardo a Felkircheo, Pastore Ecclesiæ Kemburgensis pro ducta uxore, scripta ad Consiliarios Archiepiscopi Magdeburgensis, sed auctore Philippo Melancthone anno 1525.

Epistola Andreæ Carolostadii, Joh. Agricolæ, & Philippi Melancthonis ad Joannem Episcopum Misnensem pro Jacobo Sadlero Sacerd. qui uxorem duxerat.

P. 214. Quædam circa Lutherum.

Glossarium vocum difficiliorum in universis Bibliis Gallico-Rabbinico-Germanicum, literis Hebraicis exaratum.

P. 257. Epistolæ Melancthonis, Andreæ Osiandri, Pauli Eberi, Casparis Peuceri, Joachimi Camerarii, Georgii Fabricii, Justi Jonæ Efromi.

Ex manuscriptis Juridicis.

P. 220. Institutiones juris sæpe.

Digestum Infortiatum.

Codex Justinianeus. Decretalium lib. multi. Clementinæ, Extravagantes, Novellæ, &c. Glossæ in Decretales.

P. 230. Historia fabulosa de Diocletiano de Antiocho.

P. 232. Contra Mendicantes.

P. 234. Novellæ Constitutiones Innocentii IV.

Martini Poloni Summa alphabetica super Decretum & Decretales, Martiniana dicta.

P. 240. Jus Saxonicum Latinum.

P. 243. Venceslai & Sigismundi Regum Bohemiæ, rescripta contra Hussitas.

Rescriptum Joannis Episcopi Ratisbonensis.

Ex manuscriptis Medicis.

Galeni opera multa alia Græce, alia Latine.

P. 250. Avicennæ quædam.

Abuboca filii Zachariæ Mansorius, sive pro Rege Mansore Isaaci filio scriptus de Anatomia.

Rhasis liber divisionum ad Mansorem Regem a M. Gerardo Cremonensi translatus. Ejusdem Antidotarium. De juncturis.

P. 251. Chirurgia Bruni Longoburgensis.

P. 253. Arnoldi de Villa-nova de pulsibus.

Bernardi de Gordonio Lilium Medicinæ.

Constantini Africani Monachi Cassinensis Theorica Medicinalis.

Ægidii Monachi Corbeiensis de pulsibus.

Epistola Regis Ægypti ad Regem Octavianum de virtutibus bestiæ quadrupedis datis, aliisque medicamentis.

Macer Poëta de virtutibus herbarum.

Jo. de Concoregio Lucidarium, seu flos florum Medicinæ.

P. 261. Ægidius de urinis.

Petri de Crescentiis herbarius.

Averrois liber de Theriaca.

Abuchasaris medicinæ simplices, ex Arabico translatæ per M. Arnoldum de Villanova.

Rogerii Practica.

Petri de Crescentiis liber ruralium commodorum.

Æneas Silvius de miseria Curialium.

Gentilis consilia medica, &c.

P. 269. Jo. de Bornia liber diætarum.

Bernardi de Gordonio opera medica.

Albumasar de medicinis simplicibus.

M. Syfridi chirurgi remedia 3. pro oculis.

Thomæ Episcopi Sareptensis Ordinis Præmonstratensis & Medici Wratislaviensis practica medicinalis scripta anno 1360.

P. 273. Laurentii Span de sex rebus non naturalibus.

P. 274. Hieronymus Mercurialis de morbis capitis.

Nicolai antidotarium.

Quinti Sereni Sammonici liber Medicinæ metricus.

Lanfrancus minor opusculum chirurgicum.

Jo. Damasceni Aphorismi.

279. Liber de simplicibus medicinis in specie

cie gynecea Cleopatræ ad Deodatam filiam, A seu commentarius de Curatione mulierum.

Almansoris libri X. Medicinales.

P. 283. Hieronymi Baldungi artium & Medicinæ Doctoris & Badensis Physici de podagra ad Sigismundum Archiducem Austriæ.

Jo. Pootani regimen Sanitatis pro ministris Ecclesiæ Gothanæ.

Manuscripti Grammatici & Poëtici.

Hugutionis vocabularium.

Britonis vocabularium.

Prisciani libri Grammatici.

Jo. Tzetzæ in Iliadem Homeri. B

Tryphon de passionibus dictionum.

Homeri Ilias cum Scholiis.

Homeri Odyssea a Francisco Aretino versa.

P. 290. Priscianus major.

Manilii Astronomicoo Poëticum.

Lucanus de bello Pharsalico.

Francisci Philelphi Satyrarum decades X. & alia ejus opera.

Æsopus Teutonicus Rhythmicus.

Manuscripti Rhetorici.

Aphthonii Progymnasmata Græce. C

Hermogenis libri Rhetorici Græce.

Petri Blesensis Epistolæ.

Petri de Vineis Epistolæ.

Oraculum de damnatione Udonis Archiepiscopi Magdeburgensis.

Petri Thomasii Veneti Oratio de Magistro Maximino.

Francisci Petrarchæ opera quædam.

Leonardi Aretini Epistolarum libri VIII.

Poggii & Guarini Epistolæ.

Petri Pauli Vergerii invectiva in Carolum Malatestam, qui Virgilio & cunctis Poëtis detrahebat. D

Andreæ Juliani pro Manuele Chrysolora funebris Oratio.

Guarini Veronensis quædam.

Andreæ Danduli Ducis Venetiarum Epist. ad Petrarcham & Petrarchæ ad illum.

Petrarchæ Epistolæ multæ.

P. 208. Magistri Guidonis ars dictandi.

Historici.

Josephi Antiquitatum libri Latine.

Hegesippi de excidio Jerosolymitano latine libri V.

Pauli Orosii Historiæ urbis & orbis libri IX. E

Prosperi Aquitanici epigrammata ex operibus Augustini.

Aratoris Acta Apostolorum metrice.

Prudentii Psychomachia. Ejusdem Hamartigenia contra Marcionitas.

Petri de Riga Acta Apostolorum & alia metrice.

Cassiodori historia Tripartita.

Epiphanii Scholastici Historia Tripartita e Græco in latinum translata.

Eusebii Pamphili Cæsariensis Hist. Ecclesiastica Latine cum præfatione Rufini.

Martini Poloni chronicon.

Hieronymi de viris illustribus cum præfatione Columbæ.

Gennadii Massiliensis de Viris Illustribus.

Cassiani collationes. Prosperi contra Cassianum.

Chronicon ab Adamo ad annum Christi 1288.

Episcopi sub Romano Pontifice, qui non sunt in Provincia alterius constituti. Diaconi Cardinales qui sint.

Metropolitani cum suffraganeis in tota Ecclesia.

Chronicon ab initio mundi ad Fridericum II.

Chronicon breve ab initio mundi ad Ottonem IV.

Catalogus Pont. Romanorum a Petro ad Honorium III.

Chronicon ab initio mundi ad Carolum IV. cui dicatum est.

Duces Pagani & Christiani Bohemiæ.

Ordinatio temporis ab initio mundi ad Clementem VI. Papam.

Æneæ Silvii historia Bohemica. Ejusdem Epistola ad Mahumetem Turcarum principem. Bulla de suffragiis in Terram Sanctam, &c.

Antonius in Alphonsi Regis dicta & facta.

Alphonsi Regis alloquutio ad filium Ferdinandum.

Bulla Martini V. de Concilio Basileensi & alia multa de eodem Concilio.

Chronica brevis de Translatione Imperii.

Successiones Imperatorum a Carolo M. ad Fridericum III.

Nomina Ordinum Religiosorum totius Christianitatis per Rom. Pontificem approbatorum, & qui Mendicantes, qui Militares dicantur.

Epistola Imperatoris Constantinopolitani ad Concilium Basileense, & alia bene multa hoc Concilium spectantia.

Bulla Eugenii Papæ pro unione Ecclesiarum Orientalis & Occidentalis facta in Concilio Florentino.

Historia Germanica ab anno 1331. ad 1486.

Raimundi Medicinæ Doctoris Montis-pessulani de peste.

Martini Abbatis Cellæ-veteris literæ ad Alexandrum Papam pro Canonizatione Bennonis Episcopi Misnensis & alia multa de eadem Canonizatione, quæ peracta fuit.

De vita S. Bernardi Abbatis Claravallensis, ejusdem Testamentum & alia opera.

Alexandri VI. literæ ad Maximilianum auxilium implorantis contra Carolum VIII. Francorum Regem.

Prophetia Gamaleonis viri Dei ad Bonifacium IX. de novissimis temporibus.

Gaspari Borneri loci communes. Ejusdem Tabulæ chronologicæ.

P. 313. Valerius Maximus.

Josephi historia Judaica de excidio urbis Jerosolymæ Græce. Ejusdem liber de Maccabæis Græce.

Turpinus de ortu & gestis Caroli Magni.

Martini Poloni chronicon.

Compendium historiarum ab initio mundi usque ad Willelmum comitem Hollandiæ.

Siffridi Monachi Misenensis compendium Historiarum ab initio mundi usque ad Wil-

lelmum comitem Hollandiæ.

Vita Alexandri M. cujus initium: *Ægyptiorum gentem in Mathematica magicaque arte fuisse valentem litera tradunt*, &c.

Descriptio locorum Terræ Sanctæ Fratris Burchardi de Monte Sion.

Dictis Cretensis Historia Trojana.

Brunonis Monachi libri de bello Saxonico ab Henrico IV. gesto.

Platina de vita & gestis Gregorii VII.

Solinus Polyhistor de mirabilibus mundi.

Simonis ord. S. Antonii de capta a Turcis Constantinopoli anno 1453.

Franciscus de Tolero contra Joannem Rockesanum de communione utriusque speciei, abusuque Bohemorum.

Responsio Pii II. data Oratoribus Regis Bohemiæ Georgii. Sequuntur bene multa circa Regem Georgium & Bohemos.

Epistola Frederici Electoris Saxoniæ ad Papam pro D. Burckdorff electo Episcopo Numburgensi.

Statuta Magdeburgensis Provincialis Concilii.

Philosophi.

P. 321. Porphyrius περὶ ἀποχῆς, sive de abstinentia Græce.

Boëtius de consolatione Philosophiæ.

Aristotelis opera & commentatores ejus.

Armandi de Bello-visu opera Philosophica.

Raymundi Lullii opera.

P. 326. Melanchthonis Physica prout ab auctore ipso concepta & correcta est.

Mathematici, Astronomi.

Euclides Latine.

Abenezræ opera.

Liber introductorius ad judicia Astrologiæ a M. Henrico de Malino in urbe Fez.

Albahali Alaphat liber Nativitatum.

Liber Albumasaris, qui Adan dicitur.

Liber judiciorum ex signis Zodiaci.

Astrologiæ centum capitula, seu flores Hermetis jussu Manfredi Siciliæ Regis a Stephano de Massa translati.

Boëtii Musica.

Bernonis Musica.

Liber introductorius in scientiam astrorum, translatus ex Arabico Albumasari in Latinum a Joanne Hispanensi.

Alfragani Astronomia.

Hermetis Quadripartitum.

Prognostica Mechtildis Virginis Sororis Caroli.

Petri Cardinalis Cameracensis liber de sectis & legibus contra Astrologos superstitiosos.

Alia non pauca de Astrologia judiciaria.

Tabulæ Alphonsinæ.

P. 330. Hermetis centiloquium.

P. 331. Methodius sed ἀκέφαλος.

Raymundi Lullii quædam.

Leopoldi Ducis Austriæ compilatio de Astrorum scientia.

Theologi.

S. Augustini quædam & p. 338.

S. Thomæ Aquinatis quædam.

S. Gregorii Homiliæ, &c.

Jo. Gersonis opuscula.

Libri Juridici.

Multa in Decretales.

P. 349. Cicero de Senectute, de amicitia, paradoxa, officia, orationes in Catilinam.

Sallustii bellum Catilinarium & Jugurthinum.

Senecæ opera.

Aristotelis multa Latine cum Commentariis variorum.

P. 362. Literæ electorum Romani Imperii datæ Francofurdiæ in conventu solemni.

Bullæ Eugenii Papæ de unione Orientalis & Occidentalis Ecclesiæ in Concilio Ferrariensi stabilienda.

Ejusdem Eugenii responsum super scripta Universitatis Studii Lipsiensis.

P. 363. Epist. Friderici Regis Romanorum ad Ducem Saxoniæ Fridericum ut Ambassiatores suos dirigat ad Concilium proxime celebrandum. Aliæ Epistolæ.

Carolina, sive rescripta Caroli IV. Imperatoris.

Joannis Abbatis Conventus Pegaviensis, contractus de reditibus perpetuis 8. pro 100. factus.

Epistolæ quædam Imperatorum. & Regum, & aliæ.

Manuscripta Collegii principum Majoris.

P. 380. 381. Multa de jure Germanico.

P. 385. Serapio de Simplicibus.

Ægidii de pulsibus & urinis.

Prognostica Arnoldi de Villa-nova.

Chirurgia Lanfranci Mediolanensis.

Practica Joannis de Parma, & Tabula Salerni.

Diæta M. Geraldi Montispessulani.

Albumasar de simplicibus medicamentis.

P. 389. Juvenalis Satyræ.

P. 390. Examen tractatus cujusdam pro themate habentis dictum illud, *Platonem non accepisse Philosophiam nobilem, sed effecisse*.

Jobi Jentii de Buridano & Navena historia.

Ovidii Nasonis elegia de ventris & artuum corporis dissensione.

Epistolæ Senecæ.

Cassiodori liber Epistolarum.

P. 393. Decreta, Bullæ, Epistolæ aliaque ad rem & historiam Germanicam pertinentia.

P. 400. Chronicon ab anno 1314. ad ann. 1411.

Multa hic de Concilio Basileensi.

P. 409. Depositio Wenceslai de regno Romanorum & Ruperti Ducis Bavariæ electio.

Chronica Epitomata ex diversis libris de Regibus, Imperatoribus & summis Pontificibus Romanorum.

Acta, decreta, gesta Concilii Constantiensis cum omnibus Sessionibus ejusdem.

Gotfridi Viterb. Chronicon breve ab initio mundi ad ann. 1245.

P. 410. 451. Augustini Sermones & opera.

P. 412. De dissensione Pontificum Romanorum cum Patriarchis Constantinopolitanis.

P. 421. Historia de Regibus Jerosolymita-

nis Gottifredo de Bullion, Balduino, Henrico, &c.

Excerpta ex Bibliotheca Gothana, sive Friderici II. Saxonum Ducis Gothani. Auctore Ern. Sal. Cypriano. Lipsiæ anno 1714.

Initio Libri Bibliorum multi quorum quidam Germanice.

P. 5. Isidorus in Heptateuchum.
Hieronymus in Joëlem, Michæam & Jonam.
P. 6. S. Augustini quædam.
S. Hieronymi quædam.
Clemens Papa de Communi Vita.
Urbanus Papa de Communi Vita.
P. 7. Bedæ in Scripturam S.
Haymonis in Apocalypsin.
P. 9. Lactantius de mortibus persequutorum.
Apologeticum Tertulliani.
Marcianus, Macrobius.
Plato de Hyle, vel Chaos
Gaii Fabii Planciadis Fulgentii liber de continentia Virgiliana ad Catum Archidiaconum Carthaginensem. Ejusdem fabulæ, p. 10.
P. 10. Alberici Poëtria.
Hieronymi Epistolæ ad Damasum.
Damasi ad Hieronymum.
Augustini Hieronymo, Hieronymi Augustino.
P. 11. Augustini opera.
P. 12. 13. In Codice antiquissimo Capitula Regum Francorum. Capitulare Triburiense.
Leges Salicæ, quarum tituli referuntur.
P. 16. Leges Ribuariæ.
Lex Alamannorum.
Lex Bajoariorum.
Leges Caroli Imperatoris.
Codex Theodosianus.
Edictum * Rotharii Regis Loogobardorum.
Leges quas addidit Luitprandus.
Leges quas Ahistulf Rex adjunxit.
Alia Capitula D. Hludovici & Chlotarii filii ejus.
P. 17. Rescriptum consultationis, sive exhortationis Episcoporum ad D. Hludovicum Imperatorem.
Multa alia Regum & Episcoporum Galliæ.
Gregorii Papæ in Ezechielem.
S. Edmundi Regis & Martyris passio.
P. 18. Thomæ de Anglia Moralitates.
In Libros Metamorphoseon.
Chronicon Universale Germanice.
P. 19. Historia Civitatis Senensis, scripta post annum 1450.
P. 20. Justini Historici libri XLIV.
Quintilianus de institutione Oratoria.
P. 21. Guillelmi Ficheti Parisiensis Rhetoricorum libri scripti anno 1471.
Petri de Vineis Epistolæ.
Henrici VIII. Angliæ Regis Epist. ad Fridericum III. Joannem & Georgium, Saxoniæ Duces.
Tychonis Brahæ Stellarum octavi orbis inerrantium accurata restitutio.
P. 22. Joannis Constantis Saxoniæ Electoris tria volumina medica Germanice scripta anno 1515.

A Athletica quæ cum figuris docetur.
Ars dimicatoria cum figuris.
Historia Alexandri Magni jussu Joannis Burgundi Gallice scripta.
Le Truandis de l'ame, liber Gallicus.
Ethnicorum fabulæ carmine Gallico.
P. 23. Expositio in Psalmos Græca antiquissima, cujus principium affertur paginis 20.
P. 46. Codices Biblici.
Chronicon Germanice ab orbe condito ad annum 1196.
Michaëlis de Bononia in Psalmos.
P. 47. Augustinus de Ancona in Matthæum.
P. 48. Willelmi Parisiensis de pluralitate beneficiorum. B
Joannis Gersonis quædam.
P. 49. Acta Concilii Constantiensis.
P. 50. S. Annonis vita & miracula.
Consultatio Valentini Episc. Hildesiensis de componendis circa Religionem dissidiis.
P. 52. Acta visitationis Ecclesiarum Thuringiæ.
Multa de Controversiis in Germania circa religionem annis 1560. 1567. 1568. & pagg. sequentibus.
P. 54. Varia ad Historiam Saxonicam præsertim Ecclesiasticam pertinentia.
P. 55. 56. 57. & 58. Plurima de morte Jo. C Guillelmi Saxoniæ Ducis.
Gesta Vinariæ & Epistolæ ad Dorotheam Susannam Viduam Vinariensem.
P. 59. Colloquium Maulbrunense anno 1564. & multa de causa Religionis Germanice & in sequentibus ubi de Melanchthone.
P. 64. Acta cum Wanslebio.
P. 66. Vita Lutheri & in sequentibus.
De Luthero plurima.
In sequentibus Epistolæ Germanorum innumeræ maxime circa Religionem Lutheranam.
P. 71. Guntheri Henr. Plathneri loci Communes Juridici.
D Chymici antiqui Græci: Stephanus Alexandrinus, Heliodorus, Theophrastus, Hierotheus, Archelaus, Pelagius, Ostanes, Democritus, Synesius & anonymus, & alia de Scriptoribus Chymicis.
Jamblichus in Epistolam Porphyrii Græce.
Liber medicus manu Joannis Saxoniæ Electoris scriptus.
P. 72. Gaspari Ratzenbergeri herbarium vivum.
Petri Trecensis Chronicon Universale usque ad annum 1475.
Chronicon universale Germanicum usque ad annum 1412.
E Chronicon universale Germanicum de Thuringia maxime.
P. 73. Chronicon universale Germanicum. *bis*.
P. 74. Gundelfingii historia Austriaca Germanice.
Vitæ Imperatorum Maximiliani, Philippi Austriaci, Caroli V. & Ferdinandi I. Germanice.
P. 75. Codex Ferdinandeus.
Octaviani Stradæ Historia Summorum Pontificum a Petro usque ad Gregorium XIII. cum imaginibus.
Christophori Jordani historia.

P. 76. 77. De Seminario Wurtzeburgico.
Georgii Spalatini vita quorumdam Principum Germaniæ.
Et alia ad historiam Germaniæ pertinentia.
P. 78. Chronicon Germanicum Norimbergense.
P. 79. Chronica Erphordiana plurima.
P. 80. Libri Germanice scripti.
P. 81. Venetæ Reipublicæ & regiorum quorumdam Legatorum Relationes de diversis in Europa aulis.
P. 82. Variorum Saxoniæ principum vita.
Insignia præcipuorum Statuum Imperii Romani picta & descripta sub Carolo V.
Insignia Franconicæ nobilitatis picta ante aooos aoo.
Virgilius cum Servio.
P. 83. Collectanea de numismatibus Saxonicis.
Jacobi Stradæ vitæ & imagines Imperatorum omnium, Tomis 31.
P. 87. Auctores Græci περὶ χειρουργίας.
P. 99. Codex Medicus Hebraïce scriptus; sed qui multas res Arabicas continet.
Alii quoque libri Turcici & Arabici.
P. 102. 103. Augustini opera multa.
Hieronymi ad Paulum & Eustochium.
P. 105. Aurea Bulla Latine & Germanice.
P. 106. Lauri Quirini de Nobilitate.
Valerius Maximus.
Ciceronis opera plurima.
Senecæ Tragœdiæ.
Juvenalis Satyræ. *bis.*
Persii Satyræ.
Virgilii Æneis.
P. 107. Laurentii Vallæ contra Poggium.
Alkabitii introductorius ad Judicia Astrorum.
P. 108. Æsopi fabulæ Græcæ.
Hesiodi opera & dies.
Theocriti Idyllia.
P. 110. Thomæ Aquinatis opera cum Commentariis.
P. 111. Matricula Monasterii Theres in Franconia ab anno 1543. ad annum 1630.
Rhapsodiæ & dicta quædam ex ore D. Martini Lutheri in familiaribus colloquiis.
Gerardi Bucoldiani narratio quædam de puella, quæ sine cibo & potu vitam transigit.

Altercatio Hadriani Augusti & Epicteti Philosophi.
Statuta Sapientiæ Domus Friburgensis, manu Tanneri scripta.
P. 113. De Luthero multa.
Catalogus Bibliothecæ Spalatini ipsius manu scriptus.
P. 114. Collectanea ex Bibliotheca Eberi.
P. 115. Carlewitzii itinerarium autographum.
P. 116. Theologia Astrologizata & multa ad Religionem Lutheranam, & Crypto-Calvinismum pertinentia hic & in sequenti pag.
P. 117. Vita Eroesti Bavari Rhythmis Germanicis.
Episcoporum atque Archiepiscoporum Salisburgensium vitæ & insignia usque ad annum 1567.
Dissidium inter Fridericum III. Cæsarem & Fratrem Albertum, ac Seditionis Vindobonensis Descriptio.
P. 118. Memorabilia ex Chronicis rerum Austriacarum Thomæ Ebendorferi de Haselpach.
Guillelmi Saxonis itinerarium Jerosolymitanum.
Chronica varia.
P. 119. Chronica varia.
Horatii Sermones & carmina.
Æneæ Silvii disputatio in Thaboritas & alia ejusdem.
Jo. de Capistrano Epistolæ de rebus Turcicis.
Thema Genethliacum Joannis Saxoniæ Electoris. Alia de Saxoniæ principibus.
P. 120. Machiavelli de Principatibus.
P. 121. Terentius cum Scholiis.
P. 122. Friderici II. Daniæ Regis filiarum quatuor themata Genethliaca per Tychonem Brahe 1583.
Ernesti Pii Saxoniæ Ducis numismata aurea. &c.
Jo. Guillelmi Vinariensis itinerarium ab anno 1549. ad annum 1562.
Ordinationes & instituta Hamburgensia.
Vita Mauritii Saxoniæ Electoris per Georgium Arnoldum.
P. 123. Lexicon Hebraïcum peraotiquum.
Hinc sequuntur quidam libri Arabici, Persici, Turcici, & sic clauditur Catalogus.

LUGDUNO-

LUGDUNO-BATAVÆ BIBLIOTHECÆ

MANUSCRIPTA THEOLOGICA

EX SPIZELIO.

NILI Archiepiscopi Thessalonicensis opera omnia Græce, Mss. *in-fol.*

Acta Synodi Nicænæ & Ephesinæ, Græce. *in fol.*

Gregorii Cyprii Patriarchæ Constaotinop. Orationes & Epistolæ, Græce, non editæ, *in-4°.*

Ex iisdem excerpta manu Bonaventuræ Vulcanii descripta. Item Chrysoloræ Epistolæ, Græce. Item Hilarionis Monachi Sermo Theologicus. Gregorii Nazianzeni nonnulla, &c.

Cyrilli Alexandriæ Archiepiscopi de S. Trinitate Libri; item Latine redditi a Bonaventura Vulcanio.

Ejusdem Libri Græci de adoratione in veritate & Spiritu cum eorumdem ioterpretatione Latina.

Jo. Climaci Sacræ Scalæ, sive ἁγία κλίμαξ, Græce maou Bonaventuræ Vulcanii descriptæ, *in-fol.*

Origenis Philocalia, Græce, *in-4°.*

Eusebii Pamphili in Canticum Canticorum Commentarius, idem in Ecclesiastem.

Dionysius Areopagyta Græce, *in-4°.* & Cyrilli quædam.

D. Pauli Epistolæ aliquot cum notis & interlineari versione, atque aliis quibusdam. *Mss. in-4°.*

Agathiæ Historia Græce, *in-4°.*

Vitæ Pontificum Damaso Papa Authore, *in-fol.*

Cyrilli Archiepiscopi dissertationes arcanæ in Genesin, Latine, Nicolao Drumesio interprete, *in-fol.*

Eusebius adversus Hieroclem, Græce. Item Anastasii, Heronis Alexaodrini & aliorum quædam Græce, *in-fol.*

Versio Libelli Nili Thessalonicensis Episcopi, quo ostenditur non aliam dissidii Ecclesiæ Latinæ & Græcarum causam esse, quam quod Papa judicium Oecumenicæ Synodi detrectet, manu Bonaventuræ Vulcanii descripta.

Gregorius Nyssenus in Cantica Canticorum Græce, *in-fol.*

Cyrilli ἑορταστικαὶ, Græce, *in-4°.* Item Johannis Zonaræ Epistolæ Græce.

Notabilia super quatuor Libros Sententiarum. Prædicabilia in parabolas Novi Testamenti. Summa quædam Theologiæ. Flores Bibliorum & Proverbia carmine reddita, *in-fol.*

Cyrillus adversus Antropomorphitas, Græce.

Eusebii Pamphili τριακονταετηρικὸς in Constantinum.

Cyrilli de adoratione in cultu Spiritu & veritate, Latine.

Hugo de S. Victore de Sacramentis, *in-4°.*

Fasciculus, in quo cum alia oonnulla Argumenti Theologici, tum Laur. Vallæ de mysterio Eucharistiæ Sermo.

Gregorii Nysseoi Tractatus, de iis qui Hierosolymam invisunt Oratio, Græce *in-4°.*

Manuelis Chrysoloræ Epistolæ Græce, non editæ *in-4°.*

Ejusdem aliquot Latine a Bonaventura Vulcanio conversæ. Item Gregorii Cyprii quædam ab eodem versa, *in-fol.*

Paraphrases Græcæ aliquot Psalmorum Francisci Jamntii.

Abbreviarium Augustini de Civitate Dei, *in-4°.*

Historia Miscella Pauli Diaconi, *in-4°.*

Annotationes in obscuriores quosdam locos Psalmorum e Græco & Hebræo, authore Guillelmo Cassandro D.

Apocalypsis sive visio mirabilis super miserabili Ecclesiæ Statu D. Hadriani Trajectensis Archiepiscopi, authore Cornelio-Aurelio, cum aliis nonnullis ejus Tractatibus, *in 4°.*

Psalmi aliquot & Hymni Ecclesiastici.

Regulæ Augustini de divina prædestioatione, De cura pro mortuis gerenda, Sermo ad vincula S. Petri, de videndo Deo, &c.

Liber maouscriptus de Libero arbitrio.

Bernardi Morvalensis liber manuscriptus de cootemptu mundi, versibus homœotelentis, *in-8°.*

Annotationes in Basilii Concionem contra irascentes.

Acta Pontificum manuscripta. Item Tractatus alii vetusti ad Theologiam spectantes, *in 4°.*

In Esaïam & alios aliquot Prophetas ἀνωνύμου explicatio, *in-4°.*

Tractatus aliquot Theologici manuscripti.

Fasciculus in quo Cyrilli a Glaphyra Latioe ex versiooe Bonaventuræ Vulcaoii. Ejusdem Liber adversus Antropomorphitas, eodem interprete, unà cum animadversionibus F. Michaëlis a Medina, & alia.

Fasciculus in quo Juliani aliquot Epistolæ, Cyrilli, Isacii Porphyrogennetæ, Procopii, Gregorii Nysseni, Chrysostomi, & aliorum Tractatus; Item liber de rebus gestis Mauritii Imperatoris Græce.

Bonaventuræ Vulcanii emendationes in varios authores, præsertim in Eusebii & aliorum historiam Ecclesiasticam, in Athenæum, Theodoretum, aliosque. Item fragmenta antiquorum aliquot Authorum.

Sequitur Catalogus Librorum MSS. Theologicorum quos Bibliotheca Leidensi Josephus Scaliger legavit.

Ingens volumen aote CCC. annos scriptum omnium commentariorum R. Salomonis in vetus Testamentum.

Pentateuchus Arabicus, charactere Arabum Mauritanico, mutilus in principio, *in-fol.*

Novum Testamentum Arabicum integrum, scriptum in deserto Sancto, in Monasterio D. Joannis anno 1342. in Actis, Epistolis & Apocalypsi accuratissime annoratæ sunt variæ lectiones ex alio codice manuscripto.

More Nevochim, seu Doctor perplexorum Rabbi Mosis Maimonides lingua Arabica & charactere Ebræo, *in-fol.*

Quatuor Evangelia Arabice, cum Concordantiis Evangelicis Eusebii. Præcedit totum opus elegans præfatio.

Eadem Evangelia, magno sed minus elegante charactere.

Professio fidei Christianæ, quam profitentur Orienrales qui Ecclesiæ Romanæ se subjiciunt, Arabice.

Lectionarium Græco-Arabicum ex Evangeliis & Psalmis antiquissimum, & octingentis forte ab hinc annis scriptum, *in-4°.*

Compendium IV. Evangeliorum cum commentario Chrysostomi Arabice.

Psalmi Davidis versi e Græco in Arabicam linguam. Accedunt reliqui hymni sacri numero 10. & 25. *in* 8°.

Chronicon Samaritanorum ab exitu filiorum Israël ex Ægypto, ad tempora usque Antoniorum, incerto authore, lingua Arabica sed charactere Samaritano.

Evangelia Lucæ, & Johannis Arabice.

Liturgiæ Arabicæ & Russicæ.

Tomus posterior Eusebii, Græce.

Greg. Nazianzeni Carmina.

Epistolæ Pauli Apostoli, Græce.

Historia Ecclesiastica Eusebii, Rufino interprete, unà cum Historia Anglicana Hungtendunensis Diaconi.

Chronica Eusebii cum chronica Consulum Prosperi.

Chronicon Eusebii, Latine.

Alia MSS. Theologica.

Nicolai Episcopi Methonæ examen, sive animadversio in Theologica elementa Procli Platonici, Græce.

Quæstiones Cyrilli & contra Nestorium. Apocalypsis Arabica.

D. Pauli Epistolæ Græce & Evangelia antiquissimo charactere.

Alcuini sive Albini de Trinitate lib. III. ad quæstiones Fredegisi, lib. I. ad Eulaliam de ratione animæ. Lib. I. Isidori Hispalensis de Officiis Ecclesiasticis lib. II.

Amalarius de divinis officiis, *in-fol.* Cassiodorus de Anima.

Angelomi Monachi Stromata in libros Regum, *in-fol.*

Willerami Abbatis Eberspergensis expositio in Cantica Canticorum.

Isidori Historiarum ex veteri Testamento epitome, item Augustinus de S. Coena: ejusdem sermones aliquot. Gregorius Papa in Ezechielem.

Sidonii Apollinaris opera, *in-4°.*

Hilarius de Trinitate, vitæ Pontificum, *in-4°.*

Augustini libri II. de sermone Domini in Monte. Item contra Faustinum & alia, *in-fol.*

Berengarius in Apocalypsin.

Catalogus Conciliorum in quo juxta seriem alphabeti nomina, loca ac tempora præcipuorum conciliorum indicantur.

Passionale antiquissimum vernaculum, *in-fol.*

Hilarii Collectanea de Hæresibus, *in-4°.*

Regulæ Canonicorum.

Beati Bernardi de Gratia & libero Arbitrio libri quatuor.

Pontificale in IV. libros partitum, ex diversis Patribus, *in-4o.*

Martini Pænitentiarii Papæ chronica. Ejusdem descriptio Terræ-Sanctæ.

Lactantii Firmiani opera, *in-fol.*

Joannes Eremita Cassianus in instituta Monachorum.

Canones Apostolorum & Conciliorum constitutiones, *in fol.*

Venerabilis Beda de Tabernaculo Domini.

B. Bernardi Epistola, quomodo Pater-familias debeat regere domum suam, *in-4°.*

Procopius Græce in octo veteris Testamenti priores libros, *in* 4°. volumen nondum editum.

Poëmata diversorum Poëtarum Christianorum.

Theodoretus περὶ προνοίας, *in-8o.*

Beati Augustini Soliloquiorum liber. Ejusdem meditationes de contemptu Mundi.

De Officio sepeliendi Sacerdotes, *in-4o.*

Isidorus de summo bono, *in-4°.*

Magistri Gilonis summa de administratione Sacramentorum, *in-4o*

Item Tractatus de Officiis Sacerdotum.

Evangelia ex versinne Hieronymi eleganter in membrana descripta.

Inter libros MSS. Arabicos quos pro Academia Leidensi ex Oriente advexit celeberrimus Dominus Jacobus Golius, sequentes sunt:

Pentateuchon Samaritanorum, in pergameno exaratum charactere Samaritanico.

Cazvinius de admirandis rerum creatarum.

More Nebochin Rabbi Moysis Maimonidæ Arabice, prout ab ipso authore scriprus est liber charactere Ebraïco.

Palæstinæ ab Arabibus recuperatæ historia, authore Coresjio Spahanensi.

Commentarius Hasenitæ in librum Ibn Idris de legibus Sectæ Siafaiticæ, quæ quatuor Muhammedicarum una est.

Ibn Cheir de lectione Corani.

Theologiæ & Philosophiæ practicæ Polyanthea.

Conciliationes Adodhindi, sive collatio differentium in Theologia & Philosophia opinionum.

Abu Alis Nahuius de utilitate capienda ex adversis.

A Gemmæ Ibn Arabi, seu de diversimodo divini Numinis afflatu, cum commentario Davidis Cæsariensis.

Olimii Chronicon Terræ-Sanctæ.

Commentarius Beidavii in Coranum.

Exercitationes Coranicæ Ibn Timiæ.

Jacobi Episcopi Edesseni Hexaëmeron ad Constantinum, seu historia creationis & creatarum rerum, Syriace.

Diversi Tractatus Theologici D. Ephraim Syri, Syriace.

In-quarto.

Ibn Arabi de divino rerum humanarum Regimine.

Collectanea magna Termudani, sive veterum Antistitum tradita de Muhammedicæ Religionis ritibus legibusque.

Abi Olai Muarrensis opera poëtica de vanitate & contemptu mundi: Liber perantiquus & accurate scriptus.

Liturgiæ & ritus Armenorum.

Historiæ Propherarum, secundum Arabum traditionem authore Kesæo.

Explicatio nominum, seu Attributorum Dei.

Ibn Sehel Samerensis de moribus & vita bene instituenda.

Zohar, sive commentarius fere Cabalisticus in V. libros Mosis, Volumina V.

Epistola consolatoria ad Timotheum de morte D. Petri & D. Pauli, adscripta Dionysio D. Pauli discipulo, Arabice.

De Religionibus Orientis & variis earum Sectis.

In-octavo.

Chronicon sacrum Ibn Amid.

Josephi Giaumœi directio & munimen contra varias Religionis Sectas.

Ibn Idris Sanhagii responsa & quæsita de Religione.

Patriarchæ Antiocheni, Eliæ Tertii precationes & Homiliæ in sacra tempora, scriptæ elegantiore stylo.

Abu Fergii Tractatus de solemnibus Chaldæorum ritibus & variis Indorum Religionibus.

Templi Meccani historia authore Nahrevallio.

Scholia in dissertationes duas de rebus divinis & animæ humanæ natura. Item alii Tractatus ejusdem argumenti.

Ibn Sinæ de natura animæ humanæ carmen.

B Item ejusdem libellus de anima, necnon oratio ad Creatorem Deum. Item Tractatus Gazalis de cognitione Dei.

Definitionum Theologicarum & Philosophicarum promptuarium.

Biblia Ebraïca cum Masoreth eleganter exarata, in pergameno.

Commentaria Davidis Cæsariensis in poëma Magnum Ibn Farid de amore Dei.

Psalterium Armeniacum.

Ex libris Arabicis MSS. allatis e Mauritania.

Hagiologium Muhammedicum, seu de C vita & moribus quorumdam, quos Mubamedani accensent numero Sanctorum, *in fol.*

Confessio Religionis Muhammedicæ, & alia similia quædam. Item Confessio Abdolazys Mubammedani ad Christianismum conversi, Arabice & Latine, *in-fol.*

Commentarius in Tractatum Ibn Abi Zeidi Cyrenaïci de quæstionibus quibusdam Theologicis & Juridicis, *in 4°.*

Historia Josephi Patriarchæ.

Commentaria Tabrizii in controversias quasdam Muhammedicas.

LA BIBLIOTHEQUE
DE MR. LE BARON
DE CRASSIER
DE LIEGE.

Description d'un ancien rouleau ou Contacium *& de quelques Manuscrits, faite par lui-même.*

UN Volume ou rouleau long de 13. pieds, & large d'environ 5. pouces de France. C'est une espece de *Contacium* ou livre de prieres en Grec, ancien de plus de mille ans, il contient les Pseaumes 23. 26. & 115. plusieurs oraisons propres à la sainte participation ou Communion, une direction pour la recevoir dévotement, & ensuite des prieres. On y voit deux anciennes miniatures qui representent le Patriarche administrant les Sacremens à l'Imperatrice; il a dans les deux la A Robe toute blanche & la Chasuble de même, mais celle-ci est parsemée de croix noires environnées d'équerres en cette maniere . La Robe de la Princesse est rouge sous un manteau de pourpre brodé d'or & de perles, tant sur le bord que sur le devant, où sont representez des aiglons dans des ronds de pareille broderie, & elle y est toujours debout la Couronne perlée en tête & les mains jointes devant le Patriarche, lequel dans la premiere est

representé assis tenant un livre sous le bras gauche & benissant la Princesse avec la main droite, & derriere lui est une espece de tout: Dans l'autre il est debout, tournant le dos à un autel de couleur rouge, sur le devant duquel se voit une Croix & 4. équertes, comme dessus, brodez en or, & au-dessus paroit une couverture bleuë en forme de pavillon, soutenuë de 4. colomnes blanches; ledit Patriarche paroît dans celle-ci tenir dans sa gauche une espece de vase d'or & leve la main droite vers la Princesse approchante. Ces deux miniatures ont les vuides garnis de caracteres Grecs en rouge, qui peuvent sans doute servir à l'explication de ce qu'elles signifient, mais personne ne se trouve ici capable de le faire.

Autres Manuscrits.

Les Vies de S. Trond & de S. Euchere Evêque d'Orléans, en Latin; la premiere composée par Donatus Exiguus, & dédiée à l'Archevêque nommé Angilramnus, & par la seconde on peut suppléer au défaut qui se trouve au quatriéme tome des annales de Le Cointe page 883. sur la fin du XXXI. article dont la periode pour être entiere doit être ainsi: *praeteriens vernum quoque fiscum publica dictionis*, ainsi se trouve-t'elle au present MS. ancien de plus de 900. ans.

Les 4. Evangiles en Latin, dont la Préface commence de cette maniere: AMMONIUS QUIDAM, &c. puis suit immédiatement ce titre: *HIERONYMUS DAMASO PAPÆ.* SCIENDUM, &c. On voit ensuite les tables des dix Canons très-proprement & distinctement marquées; ensuite un prologue devant chaque Evangile, tous quatre portent le nom de S. Jerome, & finalement un Directoire pour la lecture des Evangiles pendant l'année, par le moyen duquel on reconnoit que ce MS. a environ 600. ans tout au moins, & l'on ne croit pas qu'on puisse en produire aucun mieux conservé.

Chronique ou Annales de France en Latin, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'en l'an 829. d'un caractere contemporain, il s'y trouve en plusieurs endroits des annotations & additions de differentes mains postérieures, & entre autres la fable du serpent prétendu trouvé au tombeau de Charles Martel, y est adjoutée d'un caractere beaucoup plus récent.

La Chronique en Latin de Frere Martin de l'Ordre des Prêcheurs, appellé communément le Polonois, écrite d'ancien caractere jusqu'au Pape Gregoire X. en 1272. & puis continuée, d'un auteur bien postérieur jusqu'environ l'an 1440. Dans cette Chronique, il est à remarquer que l'article de la Papesse Jeanne n'y est pas rapporté par le premier Ecrivain, mais ajouté au bas de la page de la main du continuateur, d'où il paroit clairement qu'on fait mal-à-propos passer ledit F. Martin pour auteur, ou au moins premier rapporteur de cette fable; mais elle ne se trouvoit pas dans le present MS. auquel il est constant qu'elle a été ajoutée postérieurement.

Un Pseautier d'environ 400 ans, dans lequel outre les 150 Pseaumes, les Cantiques, les Litanies, les Offices de la Vierge, & des Morts, & des Salutations à la sainte Vierge, en Latin, contient encore diverses Oraisons & Prieres, tant en Latin, qu'en Walon, ou vieux Gaulois, selon l'usage de ce siecle-là.

La généalogie, Vie, & Miracles de la Vierge Marie, avec diverses autres Pieces en Roman, faites en vers il y a plus de 400 ans par Gautier de Coinsi, Prieur Benédictin.

Ce Manuscrit, & le précedent, sont remplis de miniatures, selon le temps, sur un fond de la plus brillante dorure qui se puisse voir.

Description de l'entrée du Roy François Premier dans sa Cité de Lyon, en allant à la conquête du Duché de Milan en 1515. avec les représentations enluminées, des Ates de Triomphe, & autres choses qui y furent dressées à son honneur.

Singularitez d'un MS. ancien de plus de 900. ans contenant les 4. Evangiles, & conservé en la Bibliotheque du B. de Crassier à Liege.

A la tête de ce MS. se trouvent les pièces suivantes.

1. INcipit Epistola Hieronymi Presbyteri ad Damasum Papam.

Beatissimo Papæ Damaso Hieronymus.

Novum opus, &c. usque vicina dixerunt. Opto ut in Christo valeas & memineris mei Beatissime Papa.

2. Incipit præfatio ejusdem.

PROLOGUS QUATUOR EVANGELIORUM.

Plures fuisse, &c. usque vivit canendas.

3. *Eusebius Carpiano fratri in Domino salutem.*

Ammonius quidem, &c. usque dixisse repperies.

4. *Hieronymus Damaso Papæ.*

Sciendum etiam ne quis, &c. *usque ad* quod solum est opto ut in Christo valeas & memineris mei beatissime Papa.

Secondement, devant chaque Evangile il s'y trouve un argument ou prologue sur chacun des Evangelistes dont le commencement & la fin sont comme s'ensuit:

Le 1. sur S. Matthieu.

Incipit argumentum secundum Matthæum.

Matthæus ex Judea, &c. *usque* non tacere.

Explicit argumentum.

Le deuxiéme sur S. Marc.

Marcus Evangelista Dei, &c. *usque* præstat Deus est.

Le troisiéme sur S. Luc.

Lucas Syrus, &c. *usque* fastidientibus prodesse.

Le quatriéme sur S. Jean.

Hic est Joannes, &c. *usque* doctrina servetur.

Lesquels 4. argumens ou prologues se trouvant ici écrits dès l'an 800. il est à présumer qu'ils ne sont pas de la composition de Strabus ou Walafridus Moines, qui n'ont fleuri que vers le milieu du neuviéme siécle.

En

En troisiéme lieu, après les argumens ou prologues susmentionnez il y a un abregé ou breviaire composé d'autant d'articles qu'il y a de chapitres dans chaque Evangile. Celui sur S. Matthieu est de XXVIII.
S. Marc . . XIII.
S. Luc . . XXI. Articles.
S. Jean . . XIIII.

En quatriéme lieu, la division des Evangiles est telle: en Chapitres & Versets.

	Chapitres	Versets
S. Matthieu	XXVIII.	CCCLV.
S. Marc	XIII.	CCXXXIIII.
S. Luc	XXI.	CCCXLII.
S. Jean	XIIII.	CCXXXI.

Les Versets ne sont pas seulement marquez en noir à la marge de chaque Evangile avec leurs rapports aux Canons en rouge, mais encore les Versets des autres Evangiles ou Evangelistes qui s'y rapportent, y sont ajoutez aussi en noir.

En cinquiéme lieu, l'âge de ce rare Mſ. se trouve exprimé à la fin de l'Evangile S. Jean, comme s'ensuit:

Explicit Evangelium secundum Joannem.

V. I. DCCC.

Après quoi suit pour derniere piéce une espece de directoire de ce temps-là, dans lequel sont exprimées toutes les stations avec les leçons des Evangiles pour tous les Dimanches, Fêtes & Feries de l'année selon l'usage de l'Eglise Romaine.

Le titre de ce directoire est tel:

Incipit capitulareis (sic) Evangeliorum de anni circulo Sacra Romana Ecclesia.

Plusieurs Fêtes y sont rapportées singulierement.

Celle de la Purification y est dite *Ypopanti.*

Celle de l'Assomption: *Sollempnia de Pausatione Sanctæ Mariæ, &c.*

Et celle de la Dedicace de l'Eglise de Sainte Marie aux Martyrs qui s'y trouve rapportée seule des Eglises de Rome, peut donner lieu de présumer que ledit Mſ. auroit été écrit pour son usage, elle y est marquée de la maniere suivante.

Die XIII. *mensis SS.* (scilicet Maii:) *Dedicatio B. Ecclesiæ Sanctæ Mariæ ad Martyr.* Legitur Evangelium cujus concurrerit Hebdomad. co quod semper in die Dominico celebratur ipsa sollemnitas.

La Fête de tous les Saints n'y est pas marquée, ce qui ne verifie pas peu l'antiquité du MS. à quoi concourent pareillement les caracteres veritablement du huitiéme siecle, & peu de séparation des mots. Quelques-uns ont été retouchés depuis: mais on peut encore reconnoître comment ils ont été pour la plûpart primitivement écrits, quelques fautes ou omissions grossieres assez communes à ce temps-là, sa forme à peu près quarrée. Sa matiere qui est une espece de membrane fort souple, dont la superficie s'est detachée en quelques endroits des premiers & derniers feuillets. Enfin les ornemens de sa couverture garnie de dorures & de Mosaïques à lentour d'une grande piéce d'yvoire sculptée en bas relief, au haut de laquelle se voit le Sauveur du monde assis les pieds sur un globe, benissant de sa main droite, & tenant un Livre fermé de sa gauche, les 4. signes Evangeliques sont placés à lentour, & en bas est representé entre une chaise & une chapelle notre B. Evêque Notger, le genou droit en terre, priant & tenant un livre ouvert des deux mains. Sur le bord de la piéce d'yvoire on voit cette inscription: EN EGO NOTKERUS PECCATI PONDERE PRESSUS, AD TE FLECTO GENU QUI TERRES OMNIA NUTU.

Il est fort à présumer que cet Evêque a voulu être representé ici dans cette posture humiliée, se repentant de la ruine des Eglises qu'il fit abattre en détruisant Chevremont, pour réparation de l'une desquelles il fonda en cette Ville environ l'an 981. la Collegiale de S. Jean Evangeliste, à laquelle entre autres choses il donna ce MS. qui depuis a été à l'usage de cette Collegiale jusqu'à cette année que Messieurs du Chapitre me l'ont donné en récompense d'autres bienfaits.

Entre mes autres MS. se trouvent encore les suivans.

Un Lectionaire en Latin des Evangiles pour toute l'année ancien de 800. ans, sa couverture est ornée d'un diptyque d'yvoire qui est la deuxiéme face de celui d'Astyrius Consul en 449. duquel le R. P. Wiltheim a fait la description en son *appendix ad Diptychon Leodiense* imprimé à Liege en 1660. Le dessus & les côtés sont enrichis de pierreries, & au-dessous est enchassée une Relique de S. Denis sous un ovale de crystal avec cette inscription sur l'enveloppe: *de ossibus S. Dyonisii Martyris.*

Codices MS. membranacei extantes in Bibliotheca Guilh. B. de Crassier Leodii 1733.

Catalogus sic ab ipso D. Barone concinatus fuit.

TEXTUS 4. Evangeliorum scriptus anno V. I. DCCC. decoratusque tabella eburnea cum hac inscriptione: EN EGO NOTKERUS PECCATI PONDERE PRESSUS, AD TE FLECTO GENU, QUI TERRES OMNIA NUTU. In medio tabellæ sculptus est ipse Notkerus Episcopus Leodiensis orans genuflexus, tenensque manibus librum apertum, in superiore autem parte apparet Salvator mundi, inter quatuor signa Evangelistarum, tabellam vero circumdant 4. Virtutes, ac flumina paradisi terrestris, ex vitrea gemma, ornamentis coloratis & deuratis distincta.

Textus alter Evangeliorum ejusdem circiter ætatis, præfixam habens in tabella eburnea, Christi 4. clavis cruci affixi excisam imaginem inter B. V. Mariam & S. Joannem Evangelistam hinc inde stantes. Circumferentia tabellæ decorata est quatuor Evangelistis ex vitrea gemma, gemmis, aliisque ornamentis deauratis. Notandum quod quatuor folia quæ deerant, sub finem Evangelii secundum Marcum, suppleta fuerunt ex textu præcedenti. Notandum insuper quod in prædictis duo-

bus textibus, præfatio quæ incipit per verbum: *Sciendum* sic est terminata: *Opto ut in Christo valeas, & memineris mei Beatissime Papa.* Quibus verbis probatur ipsam esse S. Hieronymi, adversus mentem plurimorum.

Vita S. Trudonis per Donatum exiguum, cum vita S. Eucherii Aurelianensis Episcopi, scripta circa finem Octavi sæculi, vel initio noni.

Lectionarium Evangeliorum per totum annum. Codex noni circiter sæculi, præfixam habens tabellam eburneam, quæ est pars secunda Dipthyci: FLASTVASS. anno 449. æræ Christianæ. Rom. Consulis, Dipthycorum, qui supersunt, antiquissimi, ac de quo R. P. Alex. Wilthemius, in appendice ad Dipthycon Leodiense, anno 1660. Leodii edita, singularem dedit descriptionem. Tabellam circumdant figuræ excisæ in ære deaurato, cum gemmis & thecula, in qua de ossibus S. Dionysii Martyris.

Textus 4. Evangeliorum sæculi XI. vel XII. nitidissime scriptus ac conservatus.

Marci Aurelii Cassiodori Senatoris Romani Historiæ Ecclesiasticæ libri duodecim. Codex X. sæculi conservatissimus.

Codex continens variis characteribus sequentia: 1°. Itinerarium Johannis de Mandevilla Angli. 2°. Compendium Chronicarum ab initio mundi. 3°. Chronica F. Martini: (vulgo Poloni) Ordinis Prædicatorum, &c. scripta ævo Authoris, & in qua nulla mentio Joannæ prætensæ Papissæ, nisi per additamentum ad calcem paginæ, manu scriptoris 200. annis posterioris maligne appositum. Unde patet error eorum, qui eumdem Martinum scripsere primum istius fabellæ, si non authorem, saltem fuisse narratorem. 4°. Fragmenta aliquot historica.

Formularium Bullarum & aliarum expeditionum apostolicarum, cum Provinciali omnium Ecclesiarum Cathedralium universi Orbis, scriptum manu propria Blasii Patriarchæ Gradensis S. R. Ecclesiæ Cancellarii tempore Eugenii IV. Papæ.

Missale ad usum Ecclesiæ Bisuntinæ a 400. circiter annis scriptum, cum multis imaginibus & aliquot notis musicis, postleaque vineolis aureis figurisque hinc inde marginaliter depictis, vivente Carolo de Novo-Castro Archiepiscopo, decoratum. 2. vol.

S. Bonaventuræ super primo sententiarum distinctiones 222. Codex nitidissime scriptus ac conservatissimus, olim Bibliothecæ Alphonsi Arragoniæ Regis, ut ex insignibus ejusdem initio appositis præsumitur.

Histoire du Miroir du monde premiere partie. Commençant depuis la création jusqu'à la Naissance de J. C. avec une miniature à la tête, & les majuscules en or ancien par tout.

Histoire de la vie avec les Miracles de la Sainte Vierge Marie & autres pieces, composée en vers par Gautier de Coinsi. Ce Livre est rempli de figures curieusement travaillées, & avec les fonds de dorure antique. On tient qu'il peut avoir été autrefois en la Bibliotheque des Rois de France Charles V. & VI. dissipée par les Anglois. Le troisiéme feuillet manque.

Representation en miniature d'environ 230. tant Châteaux que Villages & Terres, de divers endroits des Païs-Bas, peints & tirés après le naturel, par Ordonnance de Monseigneur Charles I. Duc de Croy & quatriéme d'Arschot, depuis 1605. jusqu'en 1615. en 3. fort grands vol. à la tête du premier desquels est écrite l'attestation dudit Seigneur, *manu propria.*

Historia destructionis Magnæ Trojæ per Guidonem judicem de Columpna Messanensem. Codex integerrimus 300. vel 400. an.

Breviarium ad usum Canonicorum regularium Ord. S. Augustini cum notis hinc inde musicis, tam pro hymnis quam antiphonis, atque majusculis auro antiquo coloribusque eleganter decoratis. Codex XV. sæculi. Deest folium versus medium & 2. in fine, sed non magni momenti.

Gesta Regum Francorum, sive pars annalium Metensium & Eginardi abbreviatarum. Codex rarissimus scriptusque anno 887.

Historia Xenophontis: de vita Cyri a Poggio in latinum traducta, lib. VI. & Leonardi Aretini Isagogicum moralis disciplinæ.

Codex 500. vel circiter annorum, in quo sequentia: Pastorale S. Gregorii, explicatio orationis Dominicæ, versus Hildeberti Cenomanensis Episcopi de officio Missæ, explicatio Canonis Missæ, expositio Apocalypsis, super Cantica Canticorum, &c. Gesta Pontificum Tungrensium, &c. per Anselmum Presbyterum, & vita Domini Theoderici Abbatis S. Huberti.

Fragmentum majoris Codicis ejusdem ætatis, quo continentur: Passio S. Bartholomæi, passio B. Theodardi, Exaltatio S. Crucis, vita S. Lamberti per Stephanum Tungr. Episcopum. Eadem per alium scilicet Reinerum, Passio S. Katherinæ & vita B. Egidii Abbatis & Confessoris.

Entrée du Roi François I. dans sa Cité de Lyon, allant en 1515. à la Conquête de son Duché de Milan, avec les Arcs de Triomphe & representations dressées à son honneur, peints en miniature, & l'explication tant en vers qu'en prose.

Voyage de Jean de Mandeville Anglois en Asie, &c. en langue Gauloise, & telle qu'il l'a décrit à Liége en l'année 1355.

Poësies galantes en vers Romans, composées en Gaulois par Lambuche Vaillant, pour Richard Comte de Salme, avec le titre & les majuscules en or, & enluminées de couleurs.

Biblia 300. vel 400. an. nitide scripta, cui tamen desunt duo prima folia in initio præfationum, cum fine Apocalypsis.

Psalterium integrum cum Canticis, Litaniis majoribus, cursu B. Mariæ V. Officio defunctorum, ac manuali precum, quo usus est olim Henricus de Geldria Episcopus Leodiensis anno 1247. ut præsumitur ex insignibus ejusdem in Kalendario appositis. Codex integerrimus majusculis omnibus ac multis figuris auro antiquo decoratus.

Psalterium simile ac ejusdem circiter ætatis pariterque per omnia decoratum, cum rubricis tamen Gallicis a sanctimoniali quadam scriptum. Sed ultima duo folia, non magni momenti, in precibus, abscissa fuere.

Constantini Africani, in Cœnobio Cassineosi Monachi opera varia Medica numero decem. Codex XII. fæculo fcriptus, in quo auctor, fcribens Salernitanæ Ecclefiæ Archipræfuli Alphano, fe dicit Caffineofem Monachum, unde patet error Moreri, qui eundem fcripfit fuiffe Benedictinum in Monafterio S. Agathæ de Averfa.

Liber precum ad ufum, ut apparet, alicujus ex antiquis Hanoooiæ Comitibus, cujus infignia, prout & Comitiffæ, in eo depicta maligne abrafa fuere, fervata tamen utriufque imagine. Codex, excepto hoc, integerrimus, picturis, majufculis, vineolifque aureis & coloribus per omnes pagioas decoratus.

Liber alius precum & Officiorum copiofiffimus, multis figuris ac imaginibus, coloribus, auroque mira arte depictis refertus, cum majufculis aureis, vineolis & aliis ornamentis fere per totum. Codex confervatiffimus.

Liber tertius precum orontus pariter figuris ac picturis elegantiæ fingularis, Codex recentior fuperioribus, fcriptufque a 200. vel circiter annis ad ufum alicujus Reginæ aut Principiffæ iftius ævi.

Liber quartus horarum & precum ejufdem circiter ætatis nitidiffime fcriptus, cum aliquot figuris & ornamentis elegantiffimis.

Diurnale ad horas Canonicas nitide fcriptum fæculo XIV. vel decimo quinto.

Præterea funt in eadem Bibliotheca plufquam 20. alii Codices etiam membranacei horarum, Officiorum, precum & fimilium, cum imaginibus, majufculis, &c. auro antiquo coloribufque vario modo decoratis.

BASILEENSIS BIBLIOTHECÆ EX THEOPHILO SPIZELIO, MANUSCRIPTA THEOLOGICA,

Quorum defignationem Bafileæ anno 1661. celeberrimus Domnus Buxtorfius Spizelio fuppeditavit.

In membrana.

A

ALBERTI Magni varia.
Alani Tractatus de Alis Cherubin.
Aldebrandini Scalæ de Articulis Fidei.
Alexandri de Villa-Dei, partes III.
Allegoriarum Veteris & Novi Teftamenti Liber, *in-fol.*
Andreæ Apoftoli vita.
Anfelmi Archiepifcopi Canthuarienfis Profologium, *in-4°.* De Similitudinibus, *in-4°.* & de imagine mundi, *in-4°.* De Antichrifti nativitate, vel falfitate defcriptio cujufdam Sapientis, *in-4°.*
In Apocalypfin expofitio.
Apoftolorum Acta & Epiftolæ, Græce.
Articuli hæretici Parifiis condemnati.
Athanafii Symbolum cum gloffa, *in-8°.*
Authoritates SS. Patrum.
Auguftini varia, *in-fol.* & *in-4°.*

B

Bafileenfis Concilii decretum aliquod.
Bernardi varia.
Biblia Latina, charactere antiquo.
Beda fuper Cantica.
Bibliorum varii codices, Græce & Latine, *in-fol.* & *in-4°.*
Biblicæ gloffæ & concordantiæ, *in-fol.*
Biblicarum auctoritatum declarationes.
Biblicarum dictionum expofitio alphabetica.
Biblicorum terminorum difficilium explicatio.
Bonaventuræ varia.
Bullæ Pontificiæ aliquot contra hærefes Germaniæ a Gregorio Nono circa anoum 1234. datæ.
Burchardi Legatio in Ægyptum.

C

Caffianus de Inftitutione Cœnobiorum, *in-fol.*
Chriftianæ Fidei Tabula, *in-4°.*
Collationes Patrum.
De Confcientia quatruplici, duplici bona & duplici mala.
Cybaldus Epifcopus de naturis XII. animalium.
Calendarium Martyrologicum.

D

In Dionyfii Cœleftem Hierarchiam Alberti magni expofitio.
Dionyfii de morte Apoftolorum Epiftola.
Dialogus contra Hæreticorum fautores.

E

Expofitiones variorum vocabulorum in libris Veteris & Novi Teftamenti, *in-fol.*
Evangeliftæ quatuor charactere antiquo.
Iidem Græce charactere antiquo, Memorabilis codex.
Eufebius de Herodis obitu.
Epiftola Philippi Decani ad Hildegardio.
S. Hildegardis ad Colonienfes & ad Eugenium Papam.

G

Gerardi de Monte Tractatus de Concordia S. Thomæ & Alberti, *in fol.*
Græcorum errores reprobati, *in-4°.*

H

De Hæresi Pauperum de Lugduno, seu Catharorum, *in-4°.*
Hæreticæ positiones Oxoniæ in Anglia condemnatæ, *in-4°.*
Henrici de Gandavo opiniones contrariæ S. Thomæ.
Hieronymi varia.
Hildegardis Prophetia de Anti-Christo.
Hugonis varia.

I

Jacobi de voragine varia.
Jacobitarum & Maronum oppositiones contra M. Joannem de Poliaco.
Innocentius Papa de Missarum mysteriis, aliisque.
Joachimi Abbatis Florensis ex Calabria oriundi, commentarium in Apocalypsin. 1434.
Johannis Chrysostomi varia.
Johannis de Tambaco de Simonia Claustralium.
Joannis de Turre-cremata Hispani Ordinis Prædicatorum de Aqua benedicta, *in-fol.* scriptus 1441.
De Inferni VII. sigillis & cameris.
Johannis Diaconi Hierosolymitani liber de SS. Patribus Ægypti, quos personaliter visitavit, scriptus anno Domini 1399. *in-fol.*
Johannis de Verdiaco in Cantica Canticorum, *in-fol.*
Johannis Gerson de tribulationibus Ecclesiæ ex defectu regiminis Ecclesiastici.
Johannis Nider de Sæcularium Religionibus & de paupertate sæcularium perfecta.
Ejusdem Formicarium, seu Dialogus Theologi pigri, de formicarum moralitatibus. in V. libros distractus.
Ejusdem de abstinentia carnium.
Ejusdem de dispensatione canonica.
Isidorus in Pentateuchum, Job, Judices & Regum libros.
Ejusdem contra Judæos liber, *in-8°.*
Ejusd. Tractatus varii etymologici libri XX.
Judæorum errores Talmud. *in-8°.*
De Judæorum erroribus compendium.
Contra Judæos nonnulla, *in fol.*
In Judæorum vituperium & laudem Christi.
De Judicio extremo, *in-8°.*
Johannis Gersonis varia de Simonia, de Mystica Theologia, de parvulis ad Christum trahendis. Determinatio, an loqui male de absente sit semper peccatum?
Johannes de Segobia liber de autoritate Episcoporum in Concilio Generali, *in-fol.*
Ejusdem concordantiæ Biblicæ vocum indeclinabilium.

K

Kraffidorius super libros sententiarum.

L

Landolphus super IV. sententias Petri Lombardi.

A Latinorum sententia & doctrina de processu Spiritus-Sancti a Patre & Filio, Græce *in-4°.* eleganter conscriptus.
Lucas Glossatus, *in-fol.*

M

Mammatrectus, seu Dictionarium Biblicum vocum difficilium secundum seriem librorum Veteris & Novi Testamenti.
Contra Manichæos qui Pathareni vocantur Dialogus.
Marcus Evangelista Glossatus.
S. Maria Ægyptiaca super omnia laudata.
B Martyrum aliquot supplicia, pœnæ & Martyria.
Materiæ diversæ.
Matthæus Glossatus, *in-fol.*
In Matthæi Evangelium, commentarium incerti autoris.
De Mendicantium authoritate prædicandi.
Mercurii Trismegisti, *alias* Alani Porretani Regulæ cœlestis juris, *in-4°.*
Miracula varia, *in 8°.*
Moguntinæ Synodi statuta sub Petro Archiepiscopo, *in-fol.*
Moysis Abbatis Scythiæ collatio cum Germano de Monachi destinatione, &c.
C De Mysteriis Veteris & Novi Testamenti, *in-fol.*
Mundi ætates VII. *in-fol.*

N

Nicolai de Lyra varia.
Nicolai de Hanapis Patriarchæ Hierosolymitani applicationes totius Bibliæ ad quamlibet materiam, *in-4°.*

O

Origenes in Cantica Canticorum, scriptus anno 1402. *in-8°.*
D De ejusdem erroribus & vita, ex Eusebio, Epistola ad Desiderium, *in 4°.*

P

Πάνθεον incerti autoris, *in-8°.* scriptum anno 1319. Sub fine habentur Parabolæ erudientes intellectum.
De Paradiso excerptum, *in-fol.*
Paschalis de Roma, Tractatus contra Judæos.
Pauli Epistolæ, Græce, cum notis & glossis.
Pauli Epistolæ cum glossa, charactere antiquo.
Petrus de Palma in Matthæum, Lucam & Johannem.
Petri de Palude varia.
E SS. Patrum virtutes commemoratæ.
Proclus Diadochus de X. dubitationibus circa providentiam, Latine translatus Corinthi, per Guillelmum de Morbena Archiepiscopum Corinthi.
Prophetæ Minores, cum glossa, pars I^a.
Prophetia de futuris eventibus Romanorum Pontificum incipiens ab anno 1350.
Proverbialia documenta sapientum, *in-fol.*
De Proximi correptione pulchra decisio.
De Professione Monachorum, *in-4°.*

R

Raymundi Summa de casibus.

Regula

Regula Solitariorum.
De Religiosorum profectu.
Richardus de duodecim Patriarchis. De mystico somno Nebucadnesaris. Quæ sit summa intentionis, de statu interioris hominis. Idem, de Dedicatione Ecclesiæ seu templi.
Richardi miracula, exempla & parabolæ.

S

De Salomonis Salvatione dicta quædam Doctorum.
Scotus in II. III. IV. sententiarum.
Scriptum fratrum de Monte Cassino ad Fratres Benedictinos in Alemannia & Francia de quibusdam ritibus & ceremoniis, *in-fol.*
Sermones varii.
Senecæ Epistolæ ad Paulum & hujus vicissim ad illum, *in-fol.*
Sebastiani Martyris passio.
Sereni Abbatis collatio cum Germano de Animæ nobilitate, & spiritalibus nequitiis.
Sigillorum expositio, *in-4°.*
Stella clericorum, *in-fol.*

T

Testamentum vetus cum glossa, Græce.
Testamentum novum, pars prior, continens Evangelia Græce antiquo charactere.
Testamentum novum Græce eleganti manu scriptum.
Thomæ Aquinatis varia.

V

Udalrici Episcopi & Confessoris vita, *in-4°.*
Vitæ Patrum, *in-fol.*
Urbani Papæ V. orationes.

Libri MSS. Theologici Chartacei.

A

ALani tripartita contra hæreticos Waldenses, Judæos & Paganos, *in-fol.*
Alcoranus Saracenorum, *in-fol.*
Alexandrinæ Synodi Epistola ad omnes ubique Episcopos.
Alexandri Episcopi Thessalonicensis Epistola Græca ad S. Athanasium.
Anselmi varia.
De Antichristo & fine mundi Tractatus, *in-fol.*
De Antichristi morte & fallaciis.
Ejusdem cognitio & adventus.
Archangeli Minoritæ de Burgo enarrationes in obscuriora secretiorum Theologorum & Cabalistarum dogmata, & præcipue Pici Mirandulani Theses.
M. Arnoldi Medici Tractatus contra eos qui detrahunt Carthusiensibus ob perpetuam abstinentiam ab esu carnium, *in-4°.*
Aristeas de LXX. Interpretibus, *in fol.* eleganter scriptus & per Matthiam Palmerium Pisanum de Græco in Latinum versus.
S. Athanasii opuscula.
Antiochenus Patriarcha de Controversia potestatis Pontificum & Conciliorum, *in-fol.*
Apostolorum dicta super 3. & 4. Decretalium.
Photius Archiepiscopus Constantinopolitanus ad fratrem.
Athanasii opera, quibus multa inserta sunt quæ ad historiam Synodi Nicænæ pertinent. Liberii Papæ Romani Epistola ad eumdem ejusque responsio. B. Marci Diadochi sermo contra Arianos. Julii Episcopi Romæ Epistola. Constantii Regis Epistol. III. ad Athanasium & aliæ ejusdem ad Ecclesias. Hierosolymitanæ Synodi Epistola ad Athanasium. Alexandri Episcopi Thessalonicensis Epistola ad Athanasium. Arsenii Epistola, Tyriæ Synodi scripta. Dionysius Romanus ad Eusebium. Catholici Epistola. Constantii Epistola ad Tyrios. Cyrillus Alexandrinus in Exodum & Leviticum. Damascenus contra hæresin Nestorianorum. Theodoretus Episcopus Cyri contra Beatum Cyrillum Archiepiscopum Alexandrinum. S. Cyrilli Epistola contra Theodoretum. Ejusdem Anathematismi XII. Cyrillus contra Anthropomorphitas.

B

Basileensis Concilii acta cum Bohemis.
In Basileensi Concilio habiti sermones.
Ejusdem decretum aliquod, *in-4°.* 1433.
Acta quædam adversus Eugenium & cum Græcis, *in-fol.*
Responsio adversus Eugenii invectivam. Ejus scriptum anno 1440. ad omnes Christi fideles, cum declaratione propositionum de Eugenio scriptarum.
Ejusdem Bulla data 1435. Johanni Ragusio proficiscenti ad Terram Sanctam. Item Bulla & acta quædam, *in-fol.*
Concilii ad Fridericum Imperatorem exhortatoria 1445. initium & persecutio, *in-fol.*
Responsio ad petitionem Ambassiatorum Eugenii Papæ, *in-fol.* Ejus Bulla de communione sub utraque specie. Ejus decretum 1439. de Virginis Mariæ conceptione.
De Basileensi Concilio consilium Academiæ Erphordensis & Viennensis, *in-4°.*
Basilii & Chrysostomi dialogus de dignitate sacerdotali.
Ejusdem oratio ad juvenes hortatrix ad moralem Poëtarum lectionem.
De Beghardis & Beguinis, *in-fol.*
De S. Benedicto, *in-4°.*
Bernardi opera varia. Ejusdem Epistolæ ad Spirenses de passagio & de non persequendo Judæos, *in-fol.*
Bartholomæi ex Neapolis vico suburbano, dicto Inferno, nati, prophetia de fine mundi, *in-fol.*
Basileensis Concilii Epistola ad Ducem Pomeraniæ missa, *in-fol.*
Ejusdem Bulla de festo Conceptionis Mariæ, *in-4°.* scripta anno 1439. *in-fol.*
Basileensis Concilii Articuli de modo in eo procedendo conclusi anno 1432. *in-fol.*
Basileensis Concilii Epistola ad universum orbem transmittenda, *in-fol.*
Basileensis Concilii responsio facta Ambassiatoribus super præsidentia Papæ, *in-fol.*
Basilii M. varia.

Bohemorum articuli propositi in Concilio Basileensi a Johanne Kochenzan, *in-fol.*
Bohemiæ Baronum libellus authoritatibus Patrum repletus ad Sigismundum Imperatorem missus, ut ad eas plenius respondeatur in Concilio Constantiensi.
Contra Bohemorum errores varii Tractatus, *in-4°.*
De Bohemorum Articulis hæreticis Tractatus, *in-fol.*
De Bohemis reductis ad unitatem Ecclesiæ.
Inter Bohemos & Concilium Basileense disputatio, *in-fol.*
Contra Bohemorum quatuor articulos disputationes, 1°. de Eucharistiæ Communione sub utraque specie, 2°. De punitione peccatorum mortalium & notoriorum, 3°. De prædicatione Verbi divini, 4°. De Clericorum possessionibus.
Contra Bohemorum hæresin septem Regulæ, *in-fol.*
De Bohemica hæresi Dialogus, *in-fol.*
Bohemorum petitio ad Concilium Basileense redeuntium cum conditionibus quibus in concordiam redire cupiverunt, *in-fol.* anno 1433.
Bonaventuræ Symbolica Theologia *in-4°.* seu liber introductorius ad figurativas locutiones Sacræ Scripturæ.
Boëtii liber de Trinitate ad S. Johannem Diaconum Ecclesiæ Hierosolymitanæ.
Ejusdem liber utrum Pater, Filius & Spiritus Sanctus de Deitate substantialiter prædicentur.
Idem contra Eutychen & Nestorium.
Bulla de communione sub utraque specie.
Bungensis Scrutinium Sacræ Scripturæ.
Brunonis Carthusiani Ordinis fundatoris Epistola quam in Calabria degens fratribus dilectis ex sollicita charitate destinavit.

C

Cæsarii Episcopi Arelatensis dialogi, scripti anno 1446.
Cardinalis Florentini de modo sopiendi schisma.
Catharinæ Senensis historia, *in-4°.*
Cardinalis S. Angeli Legati in Concilio Basileensi collatio exhortatoria ad Bohemos in Concilium vocatos pro illorum reconciliatione, *in-fol.*
Caspari de Lewbiz. Epistola sub hoc titulo, *ac si Rex Romanorum & Hungariæ eamdem de Buda Pragensibus scripsisset, eorum stultitiam deridendo*, *in-fol.* anno 1419.
De Christi Nativitate testimonia ex Astrologia.
Chrysostomi homiliæ Græce.
Collocensis Archiepiscopi propositio in Concilio Basileensi super ejus dissolutione, nomine Eugenii IV. Papæ facta, *in-fol.*
Concilii Constantiensis propositiones.
De Conciliorum auctoritate Tractatus III. *in-fol.* compositi anno 1438. contra Papam Romanum qui pecunias quærit & Conciliis resistit.
De Conciliorum & Papæ authoritate.
De Conciliorum potestate, Pontificum & Imperatorum.

De Concilii generalis authoritate, majoritate & potestate, anno 1438.
Conciliorum generalium Constantiensis & Basileensis Acta & Decreta.
Constantini Privilegium datum Ecclesiæ Romanæ, *in-fol.*
Cracoviensis universitas, de potestate universalis Ecclesiæ & de authoritate cujuscumque Concilii generalis legitime vocati anno 1446.
Ejusdem Academiæ scriptum ad Episcopum Sbigneum Cancellarium de Concilio Basileensi, *in-fol.*
Cyrilli quædam Græce. Epistola de mirabilibus factis Hieronymi.
Civitatensis Episcopi Chronica recollectio XXIV. schismatum in Ecclesia factorum a tempore Felicis II. anno 354. usque ad Benedictum XIII. anno 1417. *in-fol.*
De Choreæ improbatione, *in-fol.*
Collatio Legati Cardinalis S. Angeli in Concilio Basileensi pro exhortatione in modum susceptionis Bohemorum ad idem Concilium vocatorum, ex mera pietate & pro eorumdem reconciliatione.
De Concertatione super Corporis Christi in hostia transformatione, facta in Wellenaco, *in-4°.*
Conradi de Ebracha quæstio: utrum anima Christi beata in æterna Dei sapientia cognoscat omnia cognoscibilia, *in-fol.*

D

Damasi Papæ de authoritate Concilii Capuensis, *in-fol.*
Damasi Epistolæ aliquot ad D. Augustinum.
Davidis Fratris Tractatus de perfidia Religiosorum, *in-4°.*
De Dominica die notabilia.
Disputatio contra Græcos, 1°. de processione Spiritus Sancti, 2°. de obedientia debita Romano Pontifici, 3°. de Purgatorio post mortem, 4°. de Sacramento sive de azymo, de Divinis nominibus, *in-4°.*

E

Eboracensis Archiepiscopi literæ ad Papam & Collegium Cardinalium missæ, *in-fol.*
De Ecclesiæ ruina & desolatione futura, tempore schismatis conscriptus liber.
De Ecclesiastica Censura.
S. Ephrem, Diaconi Edessenæ Ecclesiæ libri VII. de compunctione cordis, &c. *in fol.*
Ægidii Decani Cameracensis responsio ad duos articulos Bohemorum de punitione peccatorum publicorum.
De Electione summi Pontificis, numero & qualitate Cardinalium in Basileensi Concilio, *in-fol.*
Electionis Priorissarum modus & requisita, *in-4°.*
Contra Episcopos invectiva.
Epistola de modo regendi Moniales.
Eusebii quædam.
S. P. Eustachii Macropolitæ Episcopi Thessalonicensis homiliæ 4. Græce, elegantes.
De Examine Clericorum hæreticorum, *in-fol.*

Erasmi judicium de libero arbitrio & fide.
Egidii Carlerii disputatio de punitione peccatorum notoriorum, *in-fol.*

F

Felix Hemmerlin contra Anachoritas, Begardos & Regardos Sylvestres, *in-fol.*
Ejusdem Epistola contra eos, qui asserunt Clericos esse Eleemosynarios, nec debere habere bona propria, *in-fol.*
Felix Papa ad Carolum VIII. Gallorum Regem, *in-fol.*
De Fermentato & Azymo inter Græcos & Latinos disputatio, *in-fol.* anno 1454.
Festa Sacri Palatii Apostolici.
De Festo Corporis Christi.
Fidei Articuli & Tabula *in-fol.*
Figuræ rerum Naturalium quinquaginta in Annunciatione B. Mariæ Virginis.
De Flagellis Dei Tractatus.
Fransisci Petrarchæ Psalmi pœnitentiales. Liber IV. de Novissimis.
Fridolini Confess. Vita ad Nokerum scripta per Baltherum.
De Fidei rationibus, liber, *in-fol.*
De Fidei articulis contra Hæreticos Orientales, incerti liber.
Quod Filius Dei non fuerit ab æterno arguitur, *in-4°.*
Francisci de Cornedano Minoritæ porisinata secundum ordinem quodlibeti, de qualibet materia indifferenter tractantia, more dialogi, *in-fol.*
Francisci de Matonis Minoritæ Relationes, *in-fol.*
Sermo de S. Petro Apostolo, *in-fol.*

G

Gaudia septem de novo Sacerdote.
Gerhardi juris utriusque Doctoris invectiva in Clericos fornicarios, *in-fol.*
Gesta Romanæ Ecclesiæ contra Hildebrandum Gregorium VII. dictum, *in-4°.*
Gemma Animæ, *in-4°.*
Gerson de scriptoribus librorum, de inquisitione Hæreticorum, &c. *in-4°.* Ejus Epitaphium metrice, obiit anno 1429. ætate 66. annorum, *in-4°.*
Gilbertus Porretanus super Cantica, *in-fol.* partim in membr. partim in chart. script.
Gilberti Monachi Ludensis & Abbatis de Purgatorio S. Patricii, *in-fol.*
Gisilberti Pictaviensis Episcopi expositio super Boëtii librum de bebdomadibus bonorum, *in-fol.*
Græcorum Ambassiatorum expositio in Concilio Basileensi, *in-fol.*
In Græcorum adventu ad Concilium Basileense Legati propositiones anno 1434. *in-fol.*
Gregorii Papæ quædam.
Ejusdem sententiarum liber scriptus Basileæ, anno 1496.
Dialogorum liber IV. de Miraculis Patrum Italicorum, anno 1470.
Gregorii Archiepiscopi Constantinopolitani sermones Græce.
Gregorius Nazianzenus, Græce *in fol.* eleganter & vetuste scriptus, cum hujus Gregorii Theologi, atque Basilii Iconibus. Idem de

A dictis Jeremiæ ante Imp. Ejusdem Apologeticum, *in-fol.*
Gregorii Theologi sacra Carmina Græce.
Guilhelmi Occami Dialogus de hæreticis & de dogmatibus Johannis XXII. & de gestis altercationum circa fidem.
Guilhelmi S. Marci Presbyteri forma faciendi contractus antiqua 1425.
Guilhelmi Jousione sermo Basileæ tempore Concilii in die Cinerum habitus.
In Geneseos XV. capita priora glossa primi Theologi Doctoris in Academia Basileensi, *in-fol.*
Georgii de Suinfurt, Vicarii Archiepiscopi B Moguntini in spiritualibus, collatio facta in Concilio Basileensi Oratoribus Principum Electorum, *in-fol.*
Georgii Episcopi Vicensis, Tarraconensis in Catalonia sermones 111. 1438. *in-fol.*
Gregorii Archiepiscopi Constantinopolitani sermones.

1. De Paschate.
2. In Novam Dominicam.
3. In Sanctam Pentecosten.
4. In Gregorium Nyssenum D. Basilii M. Fratrem.
5. In inspectorem Julianum.
6. In Macchabæos.
7. In Laudes Cypriani Martyris. C
8. In S. Theophaniam, seu Nativitatem.
9. Funebris in laudes Basilii Magni.
10. In sancta Lumina Epiphaniorum.
11. In sanctum Baptisma.
12. In Athanasium Episcopum Alexandrinum.
13. In Patrem tacentem & plagam grandinis.
14. In amorem pauperum.
15. In centum Episcoporum præsentia.
16. Apologeticus fugæ in Pontum & reditus: qualem oporteat esse Episcopum, & de Sacerdotio.
17. de non occurrentibus in Pascha, seu objurgatio in negligentes Auditores.
18. Funebris in fratrem suum Cæsarium. D
19. Funebris in sororem suam Gorgoniam.
20. Irenicus seu pacificatorius in Concordiam Monachorum.
21. Apologeticus ad Patrem, quando Saginorum Episcopus ordinatus.
22. Apologeticus in Patrem & Basilium post fugæ reditum.
23. Apologeticus in se ipsum & senem cum Nazianzeno curam susciperet.
24. Epitaphium Patris.
25. In Cives Nazianzenos & Principem eorum iratum.
26. De Theologia & statu Episcoporum.
27. De Filio Dei sermones 2. E
28. De Spiritu Sancto.
29. Ad Arianos & in se ipsum.
30. Laudatorius in accusantes eum quod ambierit Cathedram Constantinopolitanam.
31. Ad Cledonium Presbyterum Epistolæ.
32. Ad Eunomianos prævia disputatio.
33. In SS. Martyres, & contra Arianos.
34. In eos qui ex Ægypto navi advenerunt Confessores Sanctos.
35. Ad Nectarium Constantinopolitanum Episcopum.
36. In Ordinatione Eulalii Episcopi Doar.
37. Hortatorius ad Virginem.

38. De ordine in disputationibus observando.
39. De se ipso & contra Maximum Philosophum.
40. In Principium cap. XIX Matthæi de conjugio.
41. Laudatorius in Herona Philosophum.
42. Metaphrasis in Ecclesiasten.
43. Contra Julianum invectiva.
44. Preces ad iter.
45. Doxologia ante cubitum.
46. Supplices preces ad Christum.

Gregorii Episcopi Nysseni Homiliæ X. Græce eleganter scriptæ, præsertim agentes de septem beatitudinibus, deinde de dicto Pauli: *cum subjecta ipsi fuerint omnia, tum ipse quoque filius subjicietur*, &c. Item ad eos qui arguuntur & onerantur increpationibus, item de iis qui proficiscuntur Hierosolymam.

Ejusdem commentarium in Ecclesiasten & Cantica Canticorum Græce, elegans.

Ejusdem disputatio de anima & resurrectione cum sorore sua Macrina Græce, *in-4°*. elegantissima.

H

Haymo Fuldensis Monachus Anglo-Saxon. super Epistolas Pauli, *in-fol.*

Hebraïcorum nominum interpretatio, *in-fol.* eleg. script. secundum alphab. anno. 1431.

Henrici Arnoldi sermo de compassione B. Mariæ, *in-4°*.

Henrici Kalteysen responsio super tres articulos Bohemorum de prædicatione Verbi Divin.

Henrici de Vinaria Tractatus de occultatione vitiorum sub specie virtutum, anno 1430. *in-4°*.

Henrici de Genzhofen de visione novitii in Angliæ Monasterio Emessemanensi, *in-fol.*

Henrici Langenstein de moribus & vita Canonicorum Regularium, *in-fol.* de vitio proprietatis personarum religiosarum.

Ejusdem de reprehensione eorum, qui dicunt Bernardum post mortem apparuisse cum macula, *in-fol.*

Ejusdem de ultimo Statu Ecclesiæ & fine mundi, *in-fol.*

Expositio prologi Galeati D. Hieronymi.

Expositio Symboli Apostolici.

Henricus Witterfeld de septem horis Canonicis, *in-fol.*

Hæretici examen, *in-fol.*

In Helenam Crucis inventricem versus aliquot.

Henrici Kalteysen hæreticæ pravitatis inquisitio. Mogunt. Sermo magistralis in festo Apostolorum Petri & Pauli Basileæ habitus in Concilio an. 1435. *in-fol.*

Henrici de Cosveldia Prioris Carthus. in Diest sermo de S. Johanne Baptista & de S. Maria Magdalena, *in-4°*.

Henrici Kalkar Ordinis Carthusiensis Tractatus de ortu & processu sui ordinis, *in-4°*.

Ejusdem Epistola de rebus variis tractans, *in-fol.*

Hermanni Cisterciensis Tractatus de fermento & azymo, altercantibus inter se Græcis & Latinis, *in-fol.*

Hermannus de Munster de emendatione Calendarii, *in-fol.*

Hermannus de Schildiz de sensibus S. Scripturæ, *in-4°*.

Hermannus de Sosato contra impugnantes religiosos, eorumque detrectatores, idem de laude S. Benedicti.

Hemei Britonis Tractatus de potestate Ecclesiasticæ jurisdictionis, *in-fol.*

De Hierarchia triplici Tractatus, *in-4°*.

D. Hieronymi Epistolæ, *in-fol.*

Ejusdem opera varia.

Regula Monachorum, seu Testamentum ipsius.

Hieronymi Pragensis improbatio IV. articul. Bohemorum, *in-fol.* 1439.

Contra Hieronymum Pragensem propositio facta per Johannem de Francfordia.

Hierosolymitanæ Synodi Epistola ad S. Athanasium.

Homo qualiter se gerere debeat in hoc sæculo, &c.

Horæ Canonicæ de Passione Domini.

Huberti Lombardi tractatus de nomine Jesu.

Hubertini Ordinis Minorum de vita Christi.

Fr. Humberti Ord. Prædicatorum de prædicatione Crucis contra Saracenos.

Humberti de S. Victore speculum Ecclesiæ aliaque.

Hugo de Machenheim de negligentiis circa Missam.

Hilarii Episcopi Pictaviensis libri III. adversus Constantium Augustum hæreticum, *in-fol.*

Humberti Dominicani de Institutione Religiosorum

Contra Hussitas Tractatus, *in-fol.* compositus a studio Viennensi, & a M. Stanislao de Tnoyma.

Hussitarum Tractatus Regi Poloniæ & M. Duci Lituaniæ præsentatus, *in-4°*.

Hymnorum Ecclesiasticorum expositio.

J

Jacobus de Alta-Villa super tres Priores libros sententiarum, *in-fol.*

Narratio de Johannis Huss Passione in Concilio Constantiensi, authore Jacobo de Mira.

Jacobi Magni Sophilogium.

Jacobi de Susato Tractatus de hora mortis Christi, *in-4°*.

Jacobi de Theramo tractatus judicialis Belial, in quo Passio Domini, processus judicialis forma continetur anno 1382.

De indulgentiis conclusiones.

Joachimi Patriarchæ, Patris B. Virginis, festus dies.

Joannis Apocalypsis lingua Brabantica.

Johannis Aurbach Directorium pro Sacerdotibus.

Johannis de Cambiaco de indulgentiarum quantitate, anno 1430.

Johannis Cardinalis S. Sixti de Materia in Concilio Basileensi ad Eugenium, *in-fol.*

Johannis Capistrani sermo ad Clerum in Synodo Tridentina.

Johannis Carthusiani Epistola de vita Clericorum, *in 4°*.

Imperatoris, forte Sigismundi, Epistola, ad Concilium Basileense pro recommendatione Ordinis Teutonicorum, *in-fol.*

De

De inferni pœnis caput ex Horologio sapientiæ.

I

Johannis Capnionis Epistola de commendatione libri Psalmorum, & virtutibus eorumdem.
Ejusdem versio orationis Procli Episcopi Zyzicens.
Johannis Cardinalis Legati responsio ad Panormitani orationem in Concilio Basileensi habita.
Ejusdem disputatio cum Ambassiatoribus Papæ.
Johannis Gersonis Cancellarii Academiæ Parisiensis opera plurima.
Idem de auferibilitate Papæ ab Ecclesia.
De inquisitione Hæreticorum.
De pollutionibus nocturnis non nimium timendis, quando accedatur ad Altare.
Ejusdem sententia de modo habendi se tempore schismatis.
Johannis de Landaw decisio de benedictione secundarum nuptiarum.
Johannis Huss articuli, passio, &c. & Epistolæ aliquot in carcere scriptæ.
Johannis de Lapide Epistola de qualitate Sacerdotum.
Johannis de Lignano de censura Ecclesiastica.
Johannis de Monte-nigro disputatio an B. Virgo in peccato originis fuerit concepta habita in Concilio Basileensi anno 1436. vel relatio facta ad Concilium Basileense de hac materia.
Johannis Mulberg contra statum Beguinarum & Lothardorum.
Johannis Nider liber contra Thesin Hussitarum in Bohemia degentium.
Johannis de Mulberg processus altercationis inter Prædicatores & Minores Basileæ degentes propter personas de tertia regula sancti Francisci, *in-4°.*
Johannis Nider de reformatione status Cœnobitici.
Idem de Scholarum religionibus & statu Canonizarorum sæcularium.
Johannis de Rokazano disputatio pro Bohemis in Concilio, *in-fol.*
Johannis Wikleff. articuli XLV. Londini condemnati.
Jordanis varia cum primis Practica.
Johannes Patriarcha Antiochenus de potestate Conciliorum.
Johannis Polycratii Anglicani locus de Curialibus nugis & vestigiis Philosophorum.
Johannis Valkemberg Summa Scripturæ contra Polonos.
Johelici professi Cruciferorum collatio, in qua agitur de damnatione Johannis Wikleff temporali & æterna.
Johannis de Turrecremata, de veritate Conceptionis B. M. Virginis conscriptus pro Concilio Basileensi anno 1437.
Isidori varia.
Judæi disputatio cum Christiano de nostra fide, *in-fol.*
De Judæis quæstio, utrum ex scriptis ab iisdem receptis probari possit efficaciter Salvatorem nostrum fuisse Deum & hominem, *in-fol.*
Judæorum septem errores reprobati, *in-4°.*
Juliani Episcopi Toletani Prognosticon futuri sæculi libri III.
Juliani Episcopi Romani Epistola Græca.

L

Lactantii institutiones.
Lavacrum conscientiæ Sacerdotum.
Lausaneosis Synodus ad Felicem Papam.
Legendæ variæ.
Leonis Papæ Epistolæ pro defensione fidei Catholicæ.
Ludovici Beri, Bas. Theolog. de Monasticis votis servandis resolutio. *in-4°.*
Ejusdem Tractatus quod in iis quæ sunt fidei & necessaria ad salutem, Ecclesiæ judicium sit nobis regula infallibilis.
Librorum Doctorum aliquot orthodoxorum catalogus, *in-4°.*
Ludovici Alamandi Archiepiscopi Arelatensis & Cardinalis S. Sixti Præsidis Concilii Basileensis oratio & recommendatio, *in-fol.* an. 1479.
Ludovicus Romanus de Authoritate Conciliorum Generalium.
Ejus citatio nomine Basileensis Concilii ad Papam R. Eugenium.
Ejusdem de potestate Ecclesiæ, Conciliorum & Papæ, *in-fol.*
Sermo pro Concilio Basileensi contra Eugenium, *in-fol.*
Lupi de Oliveto Hispani descriptio vitæ & Regulæ D. Hieronymi, *in-fol.*
Lux Divinitatis, liber editus a Virgine Mechtulde collectus per Fratrem Henricum.

M

Macarii sermo contra Arianos.
De Magorum trium ortu, *in-fol.*
Margarita Biblica ordine alphabeti.
Martini Presbyteri responsio Bohemis data.
Martyrologium, Græce, *in-fol.*
Martyrologium abbreviatum; *in-4°.* secundum anni totius menses & dies digestum.
Matthæus glossatus, opus imperfectum, *in-fol.*
De mundi fine, *in-fol.*
Mundi XII. fatuitates, *in-fol.*
De mundi VII. statibus, deque septem statibus in Apocalypsi descriptis, *in-4°.*
Michaelis Glycæ capita quædam de Adamo & triplici hominis statu, ante & post lapsum & post resurrectionem.

N

Neapolitanus quidam de Romanæ Curiæ Simonia, *in-fol.* editus tempore schismatis per 3. Tractatus.
De negligentiis occurrentibus circa Sacramentum altaris.
Nicolaus Galvyr de superstitionibus.
Nicolaus de Cusa de Ecclesiastica concordantia.
Nicolaus de Gorran in Ecclesiasticum.
Nicolai Jaquerii Tractatus contra fascinatos hæreticos & maleficos.
Nicolai de Lyra plurima.
Nicolaus Methonensis Episcopus de processu Spiritus-Sancti, Græce, anno 1454.
Nicolai Gamitæ oratio ad Legatum Bononiæ ut matronis ornamenta restituantur, *in-4°.*

Nicolai Papæ clausula Bullæ de Indulgentiis e Purgatorio exeuntibus concessæ.
Nilus Archiepiscopus Thessalonicensis de processu Spiritus-Sancti, Græce, *in fol.*
Nomocanon cum commentario Balsamonis & Zonaræ, *in fol.* Græce.
De Novissimis Tractatus IV.

O

Oceani Epistola ad D. Hieronymum.
Oculus Religiosorum, *in-4°.* scriptus anno 1464.
Ordo Pontificius reconciliandi Ecclesiam & Cœmiterium, *in-fol.*

P

Pammachii Epistola ad D. Hironymum, *in-fol.*
Parisienses Articuli condemnati.
Pauli Epistolæ cum glossa, imperfectum opus.
Pauli Senilis carmina & Epistolæ, *in* 4°.
De paupertate Christi & Apostolorum.
Petrus Archidiaconus Januensis contra errores Judæorum, *in-fol.*
Petri de Alliaco defensio Astrologiæ. Ejusdem quædam alia.
De Ecclesiæ reformatione.
Expositio Orationis Dominicæ.
De Ecclesiastica potestate.
Articuli Parisiis revocati 1318. per Fratrem Johannem Guyon Ordinis Minorum in domo Prædicatorum. Item errores Johannis de Menturia Ordinis Cistere. Item articuli contra M. Nicolaum de Ultacuria 1348. Item articuli damnati ab Episcopo Parisiensi & M. Theologo anno 1340. Item copia Schedulæ revocationis quorumdam articulorum Fratris Dionysii Soulechat Ordinis Fratrum Minorum, factæ per illum Parisiis, & in Curia Romana anno 1369. Item articuli Joannis de Calore, revocati anno 1363. Item articuli Ludovici, revocati anno 1362. Item revocatio facta anno 1354. *in-4°.*
Petri Angelici de Consortio Ambassiatorum regni Bohemiæ schedula porrecta in Concilio Basileensi anno 1433. *in-fol.*
Petri Dorlandi de Mystica significatione habitus Carthusiani.
Petri Lombardi Sententiarum libri.
Petri Wichman reprobatio contra advocantes figuram Sphæricam Nominis Jesu.
Philippi Melanchthonis modus legendi Authores sacros, ejusque de Erasmo & Luthero judicium.
Polychronius Diaconus in Ecclesiasten Salomonis. Ejusdem Cantica, Græce, *in* 4°. eleganter.
Pontificum Romanorum descriptio a Christi tempore usque ad Johannem XXII. anno Christi 1341.
De Purgatorio S. Patricii, *in-fol.*
Utrum in Purgatorio existentibus valeant indulgentiæ? Item, existenti in Purgatorio, an solum viventi in hoc sæculo possit fieri relaxatio, seu indulgentiarum collatio?
Photii Patriarchæ Constantinopolitani judicium de Athanasio, ejusque scriptis.
Ejusdem libellus de fide, *in-4°.* Græce.
Pii II. Papæ Bulla ad Principes directa, *in-fol.*
De potestate Papæ, *in-4°.*

Q

Quæstiones quædam Theologicæ.

R

Raymundi Apostrophe ad Bonifacium VIII. de corroboratione fidei Rom. habita anno 1296.
De regimine Religiosorum Tractatus.
Regulæ septem exponendi Scripturam.
Rudolphi Buchsman pro defensione Beguinarum.
Contra Romanam Curiam Tractatus, *in-fol.*
Richardi de S. Victore varia practica.

S

De Sacerdotio & Regno Tractatus ἀδήλου, *in-fol.*
De Sacerdotio novo antique scriptus.
Samuelis Judæi Israël Epistola Christiana de Judæorum vana Messiæ expectatione scripta ad R. Isaacum Synagogæ Magistrum, anno Christi 1000. per Fratrem Alfonsum ex Arabico in Latinum translata.
De Shismate post obitum Gregorii XI. temporibus Urbani VI. Clementis VII. & Benedicti XIII. Tractatus subtilis.
De Schismate sedato in Concilio Constantiensi.
De Schismatibus Pontificum in Ecclesia.
Scoti quædam.
De Sæcularium Religionibus: ubi de Begardis & Beguinis multa.
De sepultura Ecclesiastica.
Sermo ad Cardinales in Concilio Pisano quum eligeretur Alexander V. *in-4°.*
Sardensis Synodi Epistola Græca ad Alexandrinam Ecclesiam.
De septem Sacramentis, *in-fol.*
Sermones infiniti.
De Simonia Tractatus.
Speculum aureum contra Romanam Curiam, Prælatos ac totum Clerum, *in-fol.* in quo Petrus & Paulus se perpetuo colloquuntur, scriptum tempore schismatis anno 1404. sub Bonifacio IX. Papa ejus anno XV.
De significatione Indumentorum Sacerdotum & Missæ, *in-fol.*
Sulpitii Severi de vita Martini Epistola.
Sigisberti Pictaviensis Episcopi super Boëtii librum contra Eutychen & Nestorium.
M. Simonis de Tisvolb Tractatus scriptus contra M. Paulum approbantem errores Hussii, *in-4°.*
Speculum aureum de titulis bonorum Ecclesiasticorum, *in-fol.* anno 1404.
Speculum conscientiæ, *in-fol.*
Speculum Ecclesiæ, *in-4°.*
Speculum Religiosorum maxime Novitiorum.
Speculum Ecclesiasticæ Hierarchiæ.
Speculum perfectorum Monachorum.
Statuta Synodalia Episcopatus Basileensis.
Stella Clericorum pro Sacerdoribus.
Synodi Sacræ & Oecumenicæ IV. Constantinopolitanæ practica, Græce, *in-fol.* eleganter scripta.

T

De modo tacendi & loquendi Tractatus.

Testamentum Patriarcharum XII de Christi Nativitate.

Telosri Eremitæ de schismate quod incœpit anno 1378. inter Urbanum VI. & Clementem VII.

Theodoreti scripta contra Cyrillum Alexandrinum, Græce, historia Ecclesiastica, Græce, *in-fol.* Ejusdem Exegesis in XII. Prophetas Minores, *in-fol.* Græce.

Theodoricus de Monasterio, de usu rerum temporalium Religiosorum, sive de vitio proprietatis.

Theophili Baptistæ Prophetia anno 1418. de Rege Carolo Franc. inventa anno 1486. *in-4°.*

Theophili Epistola ad D. Hieronymum, *in-fol.*

Theophylactus in Evangelistas, Græce, *in-fol.*

Thomæ Aquinatis summa, aliaque plurima.

Terræ-Sanctæ descriptio facta ab αδηλω, qui eam perambulavit usque ad Mare magnum, qui sunt ejus termini, *in-fol.*

Thomas de Virago advocatus consistorialis de potestate Ecclesiastica Concilii, de authoritate Papæ & Concilii. Propter hunc Tractatum hæreticum, Concilium Basileense innovavit decretum, quod Papa teneatur obedire.

Tractatus varii, *in-4°.*

De tribulatione sustinenda.

Tyrii Maximi Platonici oratio, cum Deus author sit bonorum unde nascantur mala? per Joannem Reuchlin de Græco in Latinum translata.

Tyriæ Synodi scripta quædam Græca.

V

Variæ materiæ, *in-fol.*

Udonis Archiepiscopi Moguntini historia.

De vestimentis pretiosis Tractatus, an illa gestare liceat.

Vincentii Ferrariensis opinio de Anti-Christo & fine mundi.

Vitæ variorum.

Urbani V. excommunicatoria prohibitio, ne quis Religionem intret simoniace, *in-4°.*

Vulgarius in Evangelistas, Græce, *in-fol.*

Wiclefi articuli damnati in Concilio Constantiensi.

Wiclefistarum horrendi actus, *in-fol.*

Viennensis Academiæ ad Salisburiensem Episcopum determinatio de Concilio Basileensi.

Wilhelmi Parisiensis ars legendi quodlibet in quolibeto & docendi quodlibet ex quolibeto. Ab aliis adscribitur Alberto Magno.

Wilhelmi Sagineti lamentatio ob Cœlibatum Sacerdotum, seu Dialogus Nicænæ constitutionis & naturæ ea de re, cum refutatione Johannis Gersonis, *in-4°.*

Wilhelmi Widefort Minoritæ, contra errores Johannis Wiclefi, qui fuit damnatus in Concilio Provinciali Londinensi sub Thoma Cantuariensi Episcopo anno 1396.

Z

Zonaræ interpretationes Græcæ aliquot D. Basilii Magni Epistolarum.

Zoltonis dicta super Psalterium, *in-fol.*

Ex Bibliotheca Amerbachiana ab Erasmo quondam inchoata, & anno 1664. ab inclyto Magistratu Academiæ donata Bibliothecæ Basileensi MSS. Theol. accessêre sequentia:

Manuscripta quædam Erasmi, in aliquo Hieronymi operum fasciculo, *in-fol.*

Martini Lutheri Epistola ad Helvetios Reformatos 1537. *in-fol.*

Pasquillus in literas Leonis X. ad Helvetios anno 1518.

Lutheri Crucigeri, Bugenhagii, &c. Responsio ad quæstiones quatenus ad Magistratus Evangelici officium pertineat abolere impios cultus? *in fol.*

Pro Julii II. salute oratio devota.

Andreæ Carolstadii Tractatus de usura.

Baptistæ March. Palavicini Prologus in historiam flendæ Crucis Christi, *in-4°.*

Francisci Sonnii adversus novos Episcopos in inferiore Germania factos querela.

Gregorii Papæ liber Regulæ Pastoralis.

Hilarius contra hæreses, *in-4°.*

Quæ in Hieronymi operibus occurrunt Græca correcta & Latine versa per Joh. Reuchlinum, *in-4°.*

Psalterium Hebr. in Latinum versum.

Prognosticon futuri sæculi Julii Toletani cum expositione Nahumi Prophetæ.

Probæ Valeriæ Falconiæ III. Matronæ Romanæ Centones Virgilii in Veteris & Novi Testamenti historias.

Volusiani Carthaginensis Episcopi Epist. ad Nicol. I. Pontif. *in-4°.*

De charitatis pulchritudine, *in-8°.*

Theodori Zwingeri Catechismus anno 1580.

Precationes & Hymni, Græce.

Preces in membrana.

Psalmi pœnitentiales, Hebraïce in membrana.

BIBLIOTHECA
SCORIALENSIS
REGIS
HISPANIÆ.

A

ABAMMONIS responsio ad Epistolam Porphyrii, & solutio dubiorum de Mysterio Ægyptiorum.

Æliani de varia Historia problemata quædam, & ejusdem de ordinandis aciebus & castrorum obsidionibus, iconibus distinctus.

Æliani Rhetoris de animalium proprietate.

Æliani Prænestini libri variæ historiæ, collecti ex Nicolao Damasceno, Dionysio Halicarnasseo, Joanne Antiocheno & Diodoro Siculo.

Æliani Præoestini varia historia.

Ælius de usu & facultate partium.

Æschyli Atheniensis supplices, cum scholiis quibusdam marginalibus.

* Aëtii tetrabibli duæ ultimæ.

Ejusdem opera.

Ejusdem tetrabiblus prima & ex secunda sermones.

Alcinoi de dogmatibus Platonis.

Alexandri in Aristotelem.

Alexandri Epistola ad Athanasium.

Alexandri Epistola ad Dionysium Comitem.

Alexandri Aphrodisiei de complexione & incremento tractatus.

Ejusdem Commeotaria in librum primum Analyticorum Aristotelis.

Ejusdem naturalia problemata.

Alexandri Tralliani de diuturnis affectionibus humanis, a planta pedis usque ad verticem capitis libri VI.

Alexandri Monachi de Inventione Crucis.

Alexii Monachales Præceptiones.

Alexii * Aristini Expositio voluminis Canonum Apostolorum.

Alypii tractatus de Musica Euclidis.

Ejusdem opuscula quædam.

Ambrosii Camaldulensis Monachi vita S. Joan. Chrysostomi e Græco in Latinum versa ex Palladio.

Ammonii in Dialecticam Aristotelis Commentarius.

Ammonii de Constructione astrolabii.

Ammonis Hermiæ in Philosophiam Aristotelis Comment.

Amphilochii Ascetici sermones.

Ejusdem de Maria, Simeone & Anna.

Item vita S. Basilii Archiepiscopi Cæsareæ.

Ejusdem sermones varii.

Ejusdem responsio ad quæstiones sibi propositas.

Ejusdem idem tractatus.

Anastasii Episcopi Antiochiæ quæstiones ex locis Sacræ Scripturæ ex variis doctoribus. Mutilus codex.

Ejusdem collectio divinorum Decretorum, quæ dicitur, Dux viæ.

Anastasii Sinaïtæ Homiliæ.

Ejusdem de Spirituali disciplina.

Hexaëmeron.

Ejusdem de iis qui in Christo dormierunt.

Ejusdem Homiliæ in Psalmos.

Anatolii & Nicomachi Theologica naturalis *Alibi*. Theologica Arithmetica.

Andreæ Archiepiscopi Cretensis & aliorum SS. Patrum Homiliæ.

Ejusdem sermo de bono vitæ & de dormientibus.

Andreæ

Andreæ Jerofolymitani fermones de Beata Maria.
Ejufdem Homiliæ & Sermones.
Andronici Arithmetica Pythagoræ.
Anthemii de mirabilibus artificiis.
Ejufdem fragmentum prædicti operis.
Apbthonii Sophiftæ præexercitamenta (προγυμνάσματα) in Rhetoricam.
De vita Hermogenis, ejufque Rhetorica.
Appianus Alexandrinus, libri quinque Romanæ hiftoriæ.
Apollinarii cum Orthodoxo difputatio.
Apollonii libri 4. Argonauticorum cum fcholiis incerti auctoris.
Ejufdem Conicorum libri 2.
Apollonii Alexandrini de Grammatica.
Ejufdem idem opus.
Arati de Aftris. (φαινόμενα)
Archimedis opera iconibus diftincta & cum Commentariis Eutocii & Heronis.
Ejufdem de Sphæra & Cylindro libri duo.
Circuli dimenfio.
De lineis fpiralibus.
De centro, gravibus planis, & arenæ numero.
Eutocii Afcalonitæ commentarii in primum & fecundum de Sphæra & Cylindro, & in primum & fecundum planorum æquiponderantium.
Aretæi Cappadocis certorum malorum curationes, libri 8.
Ariftarchi de magnitudine Solis & Lunæ.
Ariftidis Quintiliani varia opera.
Ejufdem tractatus de Mufica.
Ariftidis Rhetoris Panathenaicus cum fcholiis incerti auctoris.
Ejufdem fermones varii.
Ejufdem de urbano fermone & fimplici.
Ejufdem variæ orationes.
Ariftodemi varia opufcula.
Ariftogenis tractatus de Mufica.
Ariftophanis interpretatio dictionum Prophetarum & Apoftolorum.
Ariftophanis Comœdiæ aliquot.
Ejufdem idem opus.
Ariftophanis Plutus & Nubes & Ranæ, cum fcholiis.
Ariftotelis varii tractatus, quibus adjuncta eft Porphyrii Ifagoge.
Ejufdem Topica.
Ejufdem opera omnia.
Ejufdem Metaphyfica.
Ejufdem Rhetorica. Item Paraphrafis primi libri Phyficæ aufcultationis.
Ejufdem fragmenta ex Ethicis.
Ariftoxeni Mufica.
Arfenii Epifcopi Hypfelitani Epiftola ad Athanafium.
Afclepii fcholia in primum & fecundum librum Ariftotelis Ethicorum.
Athanafii opera omnia.
Athanafii difputatio in Nicæna Synodo contra Arium.
Athanafii de pluribus quæftionibus dubiis in Sacra Scriptura ad Antiochum Archontem.
Vita Sanctæ Theclæ.
Sermo de B. Maria defcripta cum Jofepho ex mandato Cæfaris Augufti.
Expofitio in Cantica Canticorum.

De Proditione Judæ.
De Sancto Andrea.
Contra Judæos Oratio.
Athanafii de reconditis quæfitis Sanctæ Scripturæ ad Antiochum.
Athanafii idem opus ad Antiochum.
Athanafii Homiliæ cum aliis Gregorii Nyffeni, Gregorii Nazianzeni, & Andreæ Epifc. Jerofolymitani.
Athanafii & aliorum SS. Patrum homiliæ, fcilicet:
Anaftafii Sinaïtæ.
Chryfoftomi.
Andreæ Cretenfis.
Ifichii (Hefychii) Presbyteri Jerofolymitani.
Joannis Archiepifcopi Theffalonicenfis.
Leontii Presbyteri.
Georgii Presbyteri.
Georgii Cæfareæ Cappadociæ.
Conftantini Diaconi Chartophylacis.
Damafceni.
Cyri Metropolitæ.
Athanafii de Incarnatione Dei, confentit Nicænæ Synodo.
Athanafii expofitio in Pfalmos a 1°. ad 42um.
Athanafii primus & quintus fermo in illa verba: *Omnia mihi tradita funt a patre meo.*
Athanafii, Bafilii, Cyrilli, Chryfoftomi, Cofmæ Veftitoris, Theodori Trehizuntis, Leonis Epifcopi Neapolis Cypri, Pantaleonis Diaconi, & Timothei Alexandrini Epifcopi. Narratio miraculi in obfidione Conftantinopolitana a Barbaris.
Et vitæ Sanctorum a principio Septembris ad finem Januarii.
Athanafii de compofitione & effentiæ conjunctione oviffime invecta, de exemplo per hominem communem.
Difputatio contra Macedonium.
Orthodoxi & Montaniftæ difputatio.
Orthodoxi & Apollinarii difputatio.
Orthodoxi & Eunomii difputatio, five Dialogus contra Eunomium, cujus initium ab impii Aëtii Epiftola ducitur.
Alia Orthodoxi & Eunomii difputatio de Incarnatione Verbi.
Ejufdem ad Religiofiffimum Imperatorem Jovianum.
Ejufdem fragmentum orationis de morte Antonii.
Ejufdem Epiftola, quæ vim habet procemii & tragœdiæ de tumultu Ecclefiarum.
Adverfus eos qui fola multitudine de veritate difceptabant.
Adverfus eos qui ftatuunt in difputationibus & fermonibus Scripturæ teftimoniis non effe utendum, fed fuam cuique fidem fatis effe debere.
Adverfus eos qui malitiofe hæc verba abjiciunt, *Verbum caro factum eft.*
Adverfus eos qui interdicunt ne duæ naturæ in divina Incarnatione comprehendantur.
Adverfus dogmatizantes duos ab eo filios poni, qui dicat aliud effe Verbum, aliud effe carnem.
Adverfus eos qui afferunt quaternionem pro triade profiteri eum qui confiteatur carnem naturâ.
Adverfus eos qui dicunt, fpem fuam in homi-

ne collocare qui Christum, qua ex parte homo est, Dominum confiteatur.
Adversus dicentes Deum Verbum impassibiliter passum.
* Adversus dicentes Deum ita passum ut ipse voluit.
Adversus dogmatizantes voces tantum accipi oportere, nec quidquam pensi habere quid ipsis vocibus significetur, quippe quod omnium captum superet.
Contra asserentes Deum Verbum carne passum.
Contra disputantes quas poenas daturi essent Judaei, nisi Deum morte mulctassent.
Contra affirmantes Judaeorum loco omnino habendos esse, qui non confitentur Deum Cruci affixum fuisse.
Contra asserentes Angelos cum Abraham comedentes carnis naturae non omnino expertes fuisse.
Contra eos qui ut carnem negent singula miracula elevant atque imminuunt.
Adversus eos qui nostri generis dignitatem laedunt, cum doceant massam ex nostra natura non esse assumtam.
Adversus asserentes iis quae proponuntur omnino credendum, neque cogitandum quid deceat aut non.
Adversus eos qui post passionem & resurrectionem omnem naturarum differentiam omnino tollunt.
Enumeratio eorum quae singula explicata sunt.
De verbis Evangelicis.
Confessio fidei in Synodo facta.
Eusebii Caesariensis, qui cum Ario sentiebat Epistola ad Dioecesanos suos. Depositio Arii & sectatorum ab Alexandro Archiepiscopo Alexandrino facta.
Exemplum Epistolae Nicaenae Synodi & sectatores.
Exposita in Synodo Nicaena.
Constantini Imperatoris Epistola ad Catholicam Alexandrinorum Ecclesiam.
Exemplum eorum quae in mandatis attulerunt Syncletius & Gaudentius * Magistri.
Julii Epistola ad Daoium, Flaccillum, Narcissum, Eusebium & reliquos, qui ad eum Antiochia literas dederant.
Epistola Synodi Sardicensis ad Presbyteros, Diaconos & omnes fideles Ecclesiae Alexandrinae.
Ejusdem Synodi Epistola ad omnes Libyae & Aegypti Episcopos & Sacerdotii consortes.
Constantii Epistolae tres ad Athanasium.
Julii Epistola ad Episcopos & Diaconos & populum Alexandrinum & aliae Epistolae, quae in Apologia Athanasii contra Arianos, & in ejus historia Arianorum ad Monachos referuntur.
Atticus contra Aristotelem.
Avicennae Viaticum peregrinantium.
Augustini de cognitione verae vitae.
Autolyci Sphaerica & de ortu & occasu libri duo.

B

Basilii Magni Hexaëmeron.

A Basilii Magni idem opus.
Basilii M. de Jejunio sermones duo.
Ejusdem Homiliae 36.
Item aliae 58. & opusculum de renunciatione vitae & perfectione spirituali.
Ejusdem Homiliae cum Scholiis.
Ejusdem orationes variae.
Basilii & Libanii Epistolae.
Ejusdem Homiliae in Principium Proverbiorum. Contra Eunomium, de Virginitate.
Ejusdem in Esaïam usque ad initium capitis 26. &c.
Ejusdem Homiliae 43. Graece majusculis characteribus.
B Vitae SS. ab initio Septembris ad finem Januarii.
Historia Mystica Ecclesiastica.
Basilii contra Sabellium, &c.
Bessarionis Elenchus dictorum Trapezuntii in Platonem. Ejusdem de Eucharistia & interrogationes Christiani ad Graecos factae.
Bitonis fabricae bellicae.
Bryennii opuscula.

C

Cinesii, sive Genesii Episc. Cyrenensis encomium Phalaridis.
Claudii Ptolemaei Opuscula.
C Constantini Constitutiones novellae.
Constantini Constitutiones Ecclesiasticae.
Constantini Imp. Epistola ad Catholicam Alexandrinam Ecclesiam.
Constantini Imp. Epistola ad Athanasium.
Constantini Diaconi aliorumque Patrum Homiliae.
Constantini Manassae Synopsis chronica ab orbe condito ad Imperium Nicephori Botaniatae.
Cosmae Poëma Ecclesiasticum cum punctis & modulatione Graecorum.
Cosmae Episcopi Vestitoris sermones, & ejusdem narratio miraculi in obsidione Constantinopolitana per Barbaros.
D Cosmae Indicopleustae in Prophetam David.
Cydonii Genealogia Christi & Mariae ab Adam per arborem & globulos genealogicos distincta.
Cyri Metropolitae aliorumque Patrum Homiliae.
Cyrilli Alex. commentaria in Esaïam & Danielem.
Cyrilli & Damasceni Parallela de stabiliendis Concilii Nicaeni Decretis.
Cyrilli, Basilii, Theodoreti Cyri, Theodori Heracleotae, &c. Commentaria in Esaïam. (est Catena.)
E Cyrilli acclamatio ad Theodosium Imperatorem.
Cyrilli catecheses illuminatorum. (vel ad illuminandos.)
Epistola ad Constantinum Imp. de Cruce in Coelo.
Cyrilli de adoratione sermo apologeticus adversus Episcopos Occideotales.
Cyrilli de adorationis cultu ad Palladium.
Cyrilli in Genesim de Historiis veteris Scripturae.
Cyrilli Alex. Lexicon anecdotum.
Cyrilli Alex. narratio Miraculi in obsidione Constantinopolitana a Barbaris.

Cyrilli Alex. Homiliæ festivales, & Epistolæ duæ ad Nestorium & altera ad Episcopum Antiochenum.
Cyrilli Alex. in Prophetam Amos & Michæam, & alia ejusdem opera, contra Nestorium, & in Prophetas Habacuc, Joël, Malachiam & Sophoniam.
Cyrilli Jerosolymitani argumentum adversus Julianum & Theodosium Imperatores.

D

Damascii dubitationes & solutiones de primis principiis.
Demetrii Lydi Monachi in Evangelia.
Demetrii Chomateni varia opera.
Demetrii de interpretatione.
Demetrii Chrysoloræ de Transfiguratione Domini.
Demetrii Cydonii disputationes inter Græcos & Latinos de Spiritu Sancto.
Demosthenis Atheniensis fragmentum Orationis de Rhodiorum libertate.
Demosthenis Orationes.
Ejusdem Orationes imperfectæ & mutilæ.
Diadochi Photicæ capita diversa Theologica.
Diadochi Episcopi opuscula.
Didymi de marmoribus.
Diodori interrogationes ex sacra Scriptura & responsiones ex Sanctis Patribus, aliaque plurima opera.
Diodori Siculi historia Bibliothecæ.
Dionysii de Orbe.
Dionysii idem opus.
Dionysii Comitis Epistola ad Eusebium.
Dionysii Alexandrini .... commentaria varia.
Dionysii Halicarnassei problemata Rhethorica.
Ejusdem de Thucydidis proprietatibus.
Ejusdem opera.
Dionis Cassii Nicæni compendium historiæ Romanæ a Pompeio usque ad Alexandrum Mammeæ filium.
Dionysii Thracis Grammatica.
Diophantis Arithmetica.
Diophantis Arithmetica cum expositione Planudis pluries hic habetur.
Dioscoridis opera mutila.
Ejusdem opera *bis*.
Ejusdem de materia herbarum cum paraphrasi Nicandri.

E

Edesseni & aliorum Patrum opuscula Theologica Græce. Usi sunt hoc volumine Patres in Concilio Tridentino.
Epiphanii sermones varii.
Epiphanii Episcopi Cypri de duodecim lapidibus ad Diodorum Tyrium.
Ejusdem de Sepultura Christi.
Ephræm sermones.
Ejusdem varia opuscula.
Esaiæ Abbatis sermones & dubitationes in visionem Ezechielis.
Esaiæ Eremitæ opusculа.
Esychii (Hesychii) Presbyteri Jerosolymitani sermo.
Evagrii de sermonis discrimine.
Euclidis Geometria hic sæpe occurrit.
Euclidis & aliorum opera iconibus illustrata.
Euclidis Megarensis & aliorum opuscula de Musica.

A Eunapii vitæ Philosophorum, *bis*.
Eunomii, & Orthodoxi contra Eunomium, dialogus, cujus initium ab impii Aëtii Epistola ducitur.
Euripidis & Sophoclis opera.
Euripidis Hecuba.
Eusebii aliorumque Patrum sermones varii.
Eusebii Cæsariensis aliorumque Patrum commentaria in Esaiam Prophetam usque ad caput 42. (est Catena.)
Eusebii Cæsariensis, qui cum Ario sentiebat Epistola ad Dioecesanos suos.
Eusebii Pamphili de vita Constantini.
Eusebii Pamphili de Martyribus, qui Cæsareæ
B Palæstinæ sub Diocletiano passi fuot. E Græco in Latinam vertit Vincentius Marinerius Valentinus.
Eustathii Ascalonitæ comment. in primum Archimedis librum. Item ejus opera de Cylindro.
Eustathii Parembolitæ Ismeniæ & Ismenes drama in undecim libros.
Eurocii & Heronis commentaria in Archimedis opera de mensuris, iconibus illustrata.
Ejusdem commenr. in primum & secundum Archimedis librum de Sphæra & Cylindro, & in primum & secudum planorum æquiponderaotium.
C Euthymii Zigabeni Monachi de fide Orthodoxa Panoplia dogmatica.
Ejusdem in Prophetam David.
Ejusdem Carmina lugubria de anima & morte, Græce.
Ezechielis Prophetæ sermo.

F

Flavii Philostrati opuscula.
Francisci Rocabertini dialogus de Fortitudine, interloquentibus Mercurio Mioos, Gonsalcz Fernandez Romono Cardona, Joanne Manriquez & Carolo V. Cæsare. Idiomate Græco & Latino compositus.

D

G

Gaudentii Philosophi de Musica.
Gennadii Patriarchæ Constantinopolitani oratio ad populum cum primo ingrederetur templum Apostolorum.
Georgii Episcopi Hagiopolitani sermones varii.
Georgii Chartophylacis sermones de Sancta Maria.
Georgii Chœrobosciii de tropis.
Georgii Curterii Chronographia.
Georgii Metropolitani de Grammatica.
Georgii Monachi chronicon.
E Georgii Pachymeræ paraphrasis in S. Dionysium Areopagitam.
Ejusdem Logica & Philosophia.
Ejusdem historia Ecclesiastica.
Ejusdem epitome in universam Logicam & Philosophiam.
Ejusd. commeot. in Aristotelem, & paraphrasis in Aristotelis Ethica.
Georgii Presbyteri Cæsareæ Cappadociæ Homiliæ.
Georgii Scholaris Oratio de Oecumenica & dogmatica pace.
Georgii Scholaris Prædicamenta in logicam & physicam Aristotelis.

Georgii Trapezuntii de Græcis.
Germani Arch. Conſtantienſis de B. Virgine Græce, majuſculis literis.
Germani Patriarchæ C. P. ſermo de Deipara cum oblata fuit in templo.
Goncii * Plamidis * Macrob. comment. (Hæc omnino depravata ſunt.)
Gregorii Ceramei Epiſcopi Tauromeniæ Homiliæ 57.
Gregorii Epiſtolæ ad Cantacuzenum Imp.
Gregorii Monachi Philoſophiæ optimum compendium.
Gregorii Nazianzeni Oratio funebris de Baſilio Magno, de Baptiſmo, de Paſchate, de tarditate.
Oratio de nova Dominica, de vere & de Martyre Mamante, in Chriſti Natale, de Pentecoſte, in S. Mamantem Martyrem, in Chriſti Natale, in S. Cyprianum Martyrem, de Filio & de Spiritu Sancto, de Theologia & de Epiſcoporum ſtatu. In plurimis Mſſ. ejus opera habentur.
Gregorii Nazianzeni, Chryſoſtomi & Baſilii Homiliæ.
Gregorii Epiſcopi Nicomediæ ſermones varii.
Gregorii Nyſſeni de anima.
Dialogi quidam.
In inſcriptiones Pſalmorum.
Oratio Catechetica.
Apologia ad Fratrem ſuum.
Apologia ad Petrum Fratrem.
De opere ſex dierum.
In Eccleſiaſtem.
Ejuſdem ſermones ſex.
Gregorii Palamæ Archiep. Theſſalonicenſis opera.
Gregorii Romani Homiliæ ad Leonem Imperatorem.

H

In Heſaïam Catena Patrum.
Heracliti Pontici Allegoriæ pacificæ Homeri de diis & impugnationes eorum qui adverſus eum blaſphemabant.
Hermogenis Rhetorica.
Hermiæ Philoſophi commentaria in Phædrum Platonis, *bis*.
Ejuſdem externorum Philoſophorum irriſio, *bis*.
Hero de terminis Geometriæ.
Ejuſdem de Menſuris.
Ejuſdem definitiones Geometriæ.
Hero Alexandrinus de Machinis iconibus illuſtratis.
Heronis Alexandrini Poliorcetica, *bis*.
Heronis Alex. Pneumatica, ſeu de machinis quæ ex aëris attractione fiunt, quæ iconibus illuſtrantur & charactere novo.
Herodiani de regno Marci.
Herodiani de figuris.
Herotiani ad Andromachum ex collectione dictionum Hippocratis.
Hieroclis Philoſophi commentaria in placita Pythagoræ.
Hippolyti Thebani de B. Virgine.
De Aſtronomia quædam.
De virtutibus Ariſtotelis.
Methodus inveniendi Paſcha.
Homeri Ilias cum ſcholiis, *bis*.
Homeri Ilias cum paraphraſi Tzetzæ.
Homeri Ilias integra cum notis interlinearibus.
Hippocratis Aphoriſmi cum expoſitione, *bis*.
Hippocratis opuſcula.

I

Jamblichi Chalcidici de Pythagorica Secta, Græce, *ter*.
Innocentii Papæ Epiſtola ad Arcadium Imperatorem.
Joannis Archiepiſcopi interrogatio ad Patriarcham C. P. de diverſis capitibus Sextæ Synodi.
Joannes Beccus Archiep. C.P. de unitate Eccleſiæ Græcæ & Romanæ.
Joannes Damaſcenus. In codicibus multis ejus opera habentur, nempe:
Parallela.
De orthodoxa fide.
Logica & Philoſophia.
Diſputatio de Trinitate.
Canonum Anaſtaſimorum liber.
Homiliæ & orationes, de cæli aſtris, de terra & omnibus quæ in ea ſunt.
Editio Orthodoxæ fidei.
Quomodo diſputandum ſit cum Saracenis.
De ſacris Imaginibus.
Aſtrologica.
De duabus in Chriſto voluntatibus.
Metaphraſis.
Joannis Doxapatris in Aphthonii Progymnaſmata.
Ejuſdem de inventione Hermogenis.
Joannis Calybitæ & Sanctorum Macarii & Alexii præceptiones Monachales.
Joannis Cantacuzeni Apologiæ & alia opera.
Ejuſdem Paraphraſis.
Joannis Chryſoſtomi opera in multis codicibus habentur, ſcilicet:
De Samaritana.
Comment. in Matthæum.
Quomodo interpretetur Meſſias.
Quod Adam ante eum ex ligno videret quid eſſet malum vel bonum.
* Pſeudodidaſcalia de poteſtate Papæ per interrogationes & reſponſiones.
Chryſoſtomi Margarita, ſive Eclogæ.
Ejuſdem in Job.
In Vetus Teſtamentum.
Epiſtolæ ad Olympiadem & aliæ 134.
Epiſtola ad Eudociam Imperatricem.
De vita beata Homiliæ & aliæ multæ in codicibus plurimis.
Sermones de Sacerdotio.
In Geneſim Homiliæ.
De incomprehenſibili Homiliæ.
De Babyla Martyre.
De peccatis ad Monachos.
In aliquot Epiſtolas Pauli, in primam & ſecundam ad Corinthios.
Joannis Climaci liber aſceticus.
Joannis Climaci & Ephræm Syri varia opuſcula.
Joannis Epiſcopi Cyri reſponſiones ad Cabaſilam Epiſcopum Dyrrachenſem.
Joannis Zonaræ expoſitiones Canonum Apoſtolorum & Synodorum Provincialium.
Joannis Hegumeni Monaſterii Tabennenſium hiſtoria Barlaam & Joſaphat, *bis*.
Joan. Geometræ poëma de Pantaleone Martyre.

Item

Item vita S. Stephani.
Joannis Doxapatris ex libro Hermogenis de inventione.
Joannis Grammatici & Olympiodori in Meteora Aristotelis.
Joannis Grammatici Alexandrini expositio Isagoges Arithmeticæ Nicomachi.
Joanois Grammatici & Alexandri in Aristotelem.
Joaonis Itali Philosophi consideratio.
Joannis Margaritæ Episcopi Gerundensis de Corona Regum.
Joannis Mooachi Monasterii S. Sabæ Hist. Barlaam & Josaphat.
Ejusdem hist. Æthiopiæ, quæ est eadem.
Joannis Abbatis Montis-Sinai Ascetici sermones.
Joannis Moschi de S. Trinitate. Item de Epitaphiis.
Joan. Panopolitæ Dionysiaca cum argumentis in singulos libros.
Joan. Pediasimi opuscula.
Ejusdem expositio eorum quæ apud Cleomedem explicatione indigent.
Item de mensuratiooe terræ.
Joan. Philosophi Isaci dubia & solutiones in hoc dictum: *Ars artium & Scientia scientiarum.*
Expositio io 1m. 2m. 3m. & 4m. librum ad Andronicum Imp.
De Dialectica, de syllogismorum compositione & materia.
Joan. Philoponi contra Paulum de mundi æternitate.
Joan. Stobæi Apophthegmatum libri duo. Eclogarum & Monitionum libri 2. Sententiæ.
Joan. Thessalonicensis Archiep. aliorumque Patrum Homiliæ.
Joan. Tzetzæ scholia & Paraphrasis in Iliadem Homeri.
Josephi antiquitatum libri 2. Ejusque vita.
Josephi & Theodori Prodromi expositio in Psalmos.
Josephi Rhacendytæ opuscula de Rhetorica.
Isaac Argyri opuscula Chronographica.
Isaaci sermones Morales.
Isaaci Syri liber Viaticorum.
Item variarum curationum genera.
Isaaci Monachi Canones Astrologici.
Isaaci expositio in Lycophrooem.
Isaaci Presbyteri Jerosolymitani aliorumque Patrum Homiliæ.
Isidori Hispalensis expositio in Cantica Canticorum.
Item Soliloquia.
Isocratis opera.
Juliani Epistola ad Cantacuzenum Imperatorem.
Juliani Imp. orationes in solem Regem.
Juliani Cæsaris de alio Imperatore & * Calvitio.
Ejusdem orationes undecim & Epistolæ 33.
Julii interpretatio literarum Latinarum de Pœnitentia.
Julii Episcopi Romani ad Dionysium Alexandrinum Epistola.

L

Laonici Turcarum historia.
Leonis bellicarum præparationum Constitutiones.

A Leonis & Basilii Naumachia.
Leoois Imperatoris Naumachia, *ter.*
Leonis Episcopi ad Eudoxiam Imperatricem cum Chrysostomi Epistola.
Leonis Medici Synopsis de hominis natura.
Leoois Smyrnæi Arithmetica Platonis.
Leontii Monachi narratio vitæ & miraculorum S. Gregorii Episcopi Agrigentini.
Leontii Episcopi Neapolis Cypri aliorumque Patrum narratio miraculi facti in obsidiooe Constantinopolis a Barbaris, & vitæ Sanctorum a principio Septembris ad finem Ja- B nuarii.
Leontii Presbyteri aliorumque Patrum Homiliæ.
Libanii orationum liber 1.
Monodia pro Imperatore Juliano.
Epistolæ Selectæ ad diversos.
Declamationes & Phrases.
Libaoii Sophistæ Progymnasmata.
Ejusdem opera.
Libanii aliorumque Patrum Epistolæ ad Cantacuzenum Imperatorem.
Libanii opuscula.
Lycophronis & Pindari opera cum commentariis.
C Lycophronis & Dionysii Alex. opuscula.

M

Macarii aliorumque Patrum præceptiones Monachales.
Manuelis aliorumque Græcorum opuscula.
Manuelis Bryennii de Musica.
Manuelis Calecæ de fidei Catholicæ initiis.
Manuelis filii carmina varia pro variis argumentis.
Manuelis Moschopuli de inventione quadranguli.
Ejusdem Theoria.
Ejusdem collectio vocum Atticarum.
D Marcellini expositio in Genesim.
Marci Episcopi Ephesi Epistola.
Marci Metropolitæ Epistolæ duæ ad Præpositum in Monte Sancto (id est, in Monte Atho) Monasterii Batopedii & ad quemdam Philosophum.
Marci Monachi, de jejunio.
Marci Monachi, Nili Diadochi Photicæ capita diversa Theologica.
Marci * Pirii responsio ad Michaëlem * Bochalem.
Marchotæ Catholici Epistola.
Marini Neopolitæ de vita & obitu Pauli.
Matthæi Blastaris expositio brevis Canonum E Synodicorum ac civilium legum in iis contentarum.
Matthæi Camariotæ de Rhetorica.
Matthæi Monachi de Sacris Synodorum Canonibus, qui in Latinum versi sunt.
S. Maximi de Ecclesiastica mystagogia.
Ejusdem Asceticus sermo & centuriæ, *in-4°.*
Maximi Planudis & Theodori de Grammatica.
Maximi Monachi interrogatio ad Nicephorum.
Maximi Monachi quid significet Monasticus habitus.
Maximi Monachi interrogario ad Nicephorum Chartophylacem de diversis capitibus sextæ Synodi.

Maximi Monachi de diversis Scripturæ Sacræ dubiis capita 66. ad Thalassium Presbyterum.
Maximi Monachi Planudis traductio in Græcum idioma libelli Severini Boëtii de consolatione.
Maximi Monachi collectanea dubiorum.
Maximi Tyrii sermones.
* Medicii de natura hominis.
Menandri divisio demonstraticorum.
Mercurii Trismegisti de terræ motibus.
Metaphrastis liber de Providentia, & alia.
Michaëlis de Grammatica.
Michaëlis Apostolii Byzantini in Aristotelem.
Michaëlis Attaliatæ Chronicon ab Imperio Michaëlis * Trulli usque ad Michaëlis Ducæ Imperium.
Michaëlis Pselli adjectiones ad interpretationem Paraphrasticam collectam ex Nysseno. * * *
Michaëlis Angeli de constructione Orationis.
Mileti Alexandriæ Episcopi Bravium.
Minutiani, in alio libro dicitur, Nicagoræ, de argumentationibus.
Moschi * Cheræi opuscula.

N

Naucratii Monachi opusculum imperfectum.
Nectarii aliorumque Patrum Græcorum sermones varii.
Nemesii Episcopi de natura hominis sermo, *bis*.
Nephontis Episcopi Constantiani vita & conversatio.
Nicandri paraphrasis in Dioscoridem de materia herbarum.
Nicandri * Nuncii Corcyræi Apodemiorum libri 2.
Nicephori Romana historia, libri 11.
Nicephori Gregoræ invectiva contra Palamæ novas voces.
Nicephori Blemmidæ Isagogicorum libri 2.
Item de nomine & verbo. Item de Geographia Introductoria epitome.
Philosophia, Logica.
Item traditio brevis Physicæ Theoriæ & considerationis.
Philosophia de anima.
Theoria de duobus elementis ex quibus mundus constat.
Item ad Neophytum Grammaticum de jejunii solutione.
Nicephori Phocæ Imperatoris Novellæ Constitutiones.
Nicephori Monachi Epitome Isagogicorum de Philosophia.
Nicephori Patricii carmina ubi vitæ Sanctorum in Menologio positæ, & in duodecim Apostolos.
Nicephori Regis (*sic*) & Heronis de re militari.
Nicephori Regis liber de excursione.
Nicetæ Monachi de anima & Paradiso & cælesti Hierarchia.
Nicetæ expositio in sermones Gregorii Magni (Nazianzeni.)
Nicetæ responsio ad Constantinum.
Nicetæ Choniatæ Historia a Manuele Comneno Imperatore usque ad Isaacum Angelum.

Nicetæ Magistri * Orani Alphabetum sententiarum.
Nicomachi in Arithmeticam cum expositione Philoponi.
Nicomachi Arithmetica, introductio Arithmeticæ.
Nicomachi & Anatolii de Theologica natura.
Nicomachi Arithmetica.
Nicomachi Geraseni de Rhetorica.
Ejusdem opera varia.
Ejusdem de Arithmetica.
Nicolai (Laonici) Chalcondylæ Turcarum historia.
Nicolai Hydruntini de sculptura.
Nicolai Unguentarii opera Medica.
Nigri Philosophia, *bis*.
Nili Monachi de Philosophia.
Nili opuscula diversa.
Nysseni Homiliæ quædam.
Nonni Panopolitæ Dionysiacorum libri 48. & in altero codice Dionysiacorum libri 24.

O

Olympiodori in Platonem.
Item in Gorgiam Platonis, & Alcibiadem, & Phedonem.
Olympiodori in Meteora Aristotelis.
Onosandri de re militari.
Oribasii Medicinalium collectionum libri 24. & ex Galeno 25.
Oribasii Oratio ad filium Eustathium.
Orphei & Apollonii Argonautica.
Orphei poëtæ de lapidibus.
Ovidii Epistolæ in Græcum e Latino per Maximum (Planudem) Monachum conversæ.

P

Palladii de Brachmanibus & Indis.
Palladius de agricultura.
Palladii Sophistæ Scholia Hippocratis sextæ Epidemiæ.
Palladii Episcopi opuscula.
Pantaleonis Diaconi aliorumque Patrum Narratio miraculi in obsidione Constantinopolis a Barbaris facta, & vitæ Sanctorum ab initio Septembris ad finem usque Januarii.
Pappi Alexandrini Collectanea Geometriæ.
Patricii Homerocentones ab Eudocia Imperatrice Heroïco Carmine.
Patricii Magistri historia ubi dicitur quot receperunt Legatos Regum Romanorum Gentiles, & qua figura & petitione eos receperunt.
Pauli Orosii & Augustini quæstiones.
Phalaridis Epistolæ ac de Synonymis opusculum.
Philonis opera.
Philostrati vitæ Sophistarum.
Phocæ Grammatica de nomine & verbo.
Phocylidis Poëma admonitorium.
Photii Patriarchæ C. P. Nomocanon titulis 14. cum expositione Joannis Zonaræ & Theodori Balsamonis.
Photii adversus Latinos de Spiritu Sancto.
Mystagogia.
Acta Octavæ Constantinopolitanæ Synodi a Photio ob unitatem Apostolicæ Ecclesiæ congregatæ.
Photii Bibliotheca, *bis*.

Pindarus & Lyoophron cum commentariis.
Pinni Presbyteri * Anteopolitani Epiſtola ad Joannem.
Platonis omnia fere opera præter libros de legibus, & quoſdam dialogos.
Platonis Euthyphron, ſive de Sanctitate.
* Plaudani de verborum conſtructione.
Plauti Comoediæ.
Plotini Enneades mutilæ.
Plutarchi Philopatris de animæ generatione.
Plutarchi parallela.
Plutarchi opuſcula quædam.
Polyæni ſtratagemata, *bis*.
Polyæni de inſidiis bellicis ſtratagemata aliquot, & Conſtitutiones de bellico apparatu, & navali prælio.
Polybii de variis rebus publicis & potentatibus Epiſtolæ quædam.
Porphyrii Iſagoge & Ariſtotelis opera quædam.
Item in Ptolemæi Muſicam.
De vita & libris Plotini, *bis*.
De Harmonica Ptolemæi.
De abſtinentia ab animantibus.
De virtutibus.
Expoſitio in categorias Ariſtotelis.
Porphyrii aliorumque Græcorum Philoſophorum opuſcula.
* Præfleteri * Grammatica.
* Proclidis Parænefis.
Procli in Platonem & in Theologiam Platonis ſæpe; in Timæum, in Parmenidem.
Procli Diadochi in Theologiam Platonis.
Procli Diadochi in Heſiodum.
Proclus Conſtantinus de traditione divinæ Liturgiæ.
Procli Archiepiſcopi C. P. de ſancto Stephano.
Procopii Chriſtiani ex diverſis in Eſaïam.
Procopii Cæſarienſis Gotthicæ hiſtoriæ libri 4.
Pſelli de Aſſyriorum dogmatibus.
De magno anno Platonis.
Synopſis artis medicinæ ad Conſtantinum Porphyrogenitum.
In Elenchos Sophiſticos.
Opuſcula alia.
Pſelli & alii auctores de arte Chymica.
Ptolemæi Mathematica commentaria.
Ejuſdem breves regulæ.
Calculationes motus Lunæ & Stellarum.
Opera quædam alia quæ nondum edita fuere.
Pythagoræ aurea Carmina.
Pythagoræ Mathematica.

Q

Quinti Calabri Poëmata.
Quinti Calabri Paralipomena Homeri.

R

* Rauli Opuſcula.
Romani Imperatoris & Conſtantini Conſtitutiones Eccleſiaſticæ.
Rufus Epheſius de Medicina & collectiones Medicæ.

S

Scholarii Patriarchæ C. P. exegeſis Grammatôn.
.... Armenopuli procemium de verborum conſtructione. Item Lexicon ordine literarum.
Sereni Antinenſis de Cylindri ſectione liber iconibus illuſtratus.
Ejuſdem de Cylindro.
Severianus de hominis appellatione.
Interpretatio Hebraicorum nominum, quæ in ſacra Scriptura circumferuntur ordine alphabetico, &c.
Severini Boëtii liber de conſolatione, quem in Græcum vertit Maximus Planudes Monachus.
Severi Cæſarienſis aliorumque Patrum in Eſaïam; eſt Catena.
Sexti Empirici opera.
Ejuſdem Pyrrhoniſmi hypotypoſis.
Sexti Empirici ad Mathematicos.
Simeonis junioris liber hiſtoricus.
Simeonis Metaphraſtæ Menea, ſive vitæ Sanctorum, omnium fere menſium anni, tomis plurimis.
Simeonis Stylitæ vitæ.
Simeonis novi Theologi capita 100. practica & Theologica.
Simeonis Archiep. Theſſalonicenſis de Myſteriis Eccleſiæ.
Simeonis Logothetæ alphabetum ſententiarum.
Simocattæ œcumenica hiſtoria.
Sinaïtæ in Ariſtotelis Metaphyſicam. De providentia & alia.
Singelii * (an. Syncelli) Grammatica.
Siſinnii Patriarchæ prohibitio Synodica nuptiarum.
Smyrnæi (Theonis) de Aſtronomia, Mathematica & Muſica.
Sophoclis Tragoediæ, *bis*. Ejuſdem Ajax.
Sophronii Monachi parænefis & præceptiones Monachales.
Stephani Byzantini de urbibus & populis.
Stephani Alexandrini de ſacra & divina arte conficiendi aurum.
Strabonis Geographicorum libri 7.
Suidæ opera ſemiuſta.

T

Themiſtii exploratio Philoſophica.
Theodoreti Polymorphos contra Hæreticos.
Ejuſdem Hiſtoria Eccleſiaſtica.
Ejuſdem in Cantica Canticorum.
In duodecim Prophetas.
De compoſitione corporis humani.
Curatio Græcanicarum affectionum.
Præmeditatio in Pſalmos David.
Theodoreti adverſus eos qui ex ſola multitudine de veritate diſceptabant.
Adverſus eos qui ſtatuunt in diſputationibus Scripturæ teſtimoniis non eſſe utendum, ſed ſuam cuique fidem ſatis eſſe debere.
Adverſus eos qui malitioſe hæc verba abſciunt: *Verbum caro factum eſt*.
Adverſus eos qui introducunt ne duæ naturæ in divina Incarnatione comprehendantur.
Adverſus dogmatizantes ab eo duos filios poni, qui dicat aliud eſſe Verbum, aliam eſſe carnem.
Adverſus eos qui aſſerunt Quaternionem pro Triade profiteri eum qui confiteatur ***.
Adverſus docentes Deum Verbum impaſſibiliter paſſum.
Adverſus dicentes ita paſſum ut ipſe voluit.

Adversus dogmatizantes voces tantum accipi oportere, nec quidquam pensi habere quid ipsis vocibus significetur, quippe quod omnium captum superet.

Contra asserentes Deum Verbum carne passum, &c. ut habeatur supra in voce, *Athanasius.*

Theodori aliorumque Patrum comment. in Esaiam. Est Catena.

Theodori Edesseni aliorumque Patrum diversa capita Theologica. Hoc codice usi sunt Patres Concilii Tridentini, ut asserit D. Didacus de Mendoza.

Theodori & aliorum de Grammatica.

Theodori de mensibus.

Theodori Catecheses & Testamentum.

Theodori fratris S. Stephani pro irreprehensibili & munda nostra Christianorum fide, Græce, fol. maximo, elegantissimis characteribus.

Theodori Hegumeni Catecheseôn libri duo.

Theodori Abucaræ de Christianorum erroribus.

Theodori Galli contra Platonem.

Theodori Gazæ Grammatica.

Theodori Logothetæ & Metochitæ expositio in Aristotelis Physicam & propriam Philosophiam.

Comment. in Ptolemæi Mathematicam.

Ejusdem Doxologia in Deum, Deiparamque.

In Gregorium Bulgariæ Archiepiscopum & Nicephorum Gregoram.

Monitiones de Magno Athanasio aliisque.

Theodori Prodromi Tetrasticha iambica & Rhetorica in aliquas anni Dominicas & miracula Christi.

Theodori Prodromi in Moschopuli Grammaticam expositio.

Theodori Prodromi & Josephi expositio in Psalmos.

Theodori Trimethuntini narratio miraculi in obsidione Constantinopolitana a Barbaris facta, &c.

Theodori Grammatica.

Theonis Alexandrini & Smyrnæi (*sic*) de Astronomia, Mathematica & Musica.

Theonis de Grammatica speculativa.

Theonis Sophistæ Progymnasmata Rhetorica.

Theophanis historia a Diocletiano ad sua usque tempora.

Theophylacti expositio in Evangelium Joannis.

Ejusdem contra Judæos.

Theophylacti Bulgariæ Episcopi commentaria in 4. Evangelia.

Theophilus. Principis Emanuelis Palæologi Imperatoris oratio funebris de Fratre *.

Theophrasti characteres.

Timothei & Basilii responsiones Canonicæ in Trullana Synodo, de prima Cathedra, de Pœnitentia, de Servis & Monachis, de Mosaica lege, contra hæreticos.

Trapezuntii (Georgii) in Platonem.

Tzetzæ (Joannis) Paraphrasis in Iliadem Homeri. Variæ fabulæ heroico carmine. Scholia in Hesiodum.

V

Valentis & Ursacii Epistola ad Papam Julium.

Eorumdem Epistola ad Athanasium.

X

Xenophontis Philosophi Cyropædiæ libri, cum notis utilibus marginalibus. Fuit hic liber Sanctæ Lauræ Divi Athanasii, donatusque ab Ignatio Calotheta.

Xenophontis de Republica Lacedæmonica.

Z

Zenodotus Philetærius (*sic*) de differentiis vocum animalium.

Zonaræ (Joannis) Chronicon a Dictatura Syllæ usque ad Imperium Alexii Comneni, *bis.*

Zonaræ expositio Canonum Anastasimorum.

Anonymi codices MSS.

Scripturæ Sacræ libri quidam ex Hebræo in Græcum idioma versi incerto auctore.

Vetus Testamentum missum ab Imperatore Turca ex scriniis Cantacuzeni, Græce, in membranis vetustissimis.

Psalterium David.

Quatuor Evangeliorum codices bene multi, Græce.

Quatuor Evangelia scripta anno Domini 522. characteribus..... *si credere fas est.*

Quatuor Evangelia ubi in iis contenta mysteria & miracula iconibus illustrantur.

Acta Apostolorum & Epistolæ Pauli, necnon alii Biblici libri in permultis codicibus Græcis extant.

Diversorum Patrum expositiones in primum & secundum librum Regum & Paralipomenon, & in libros Tobiæ, Esther & Judith, atque in libros Maccabæorum.

Vocabula 150. Psalmorum.

Expositio diversorum in Psalmos & Cantica Canticorum. Item expositio in Parœmias & in Cantica.

Commentaria in omnes Epistolas Canonicas.

Homiliæ diversorum Patrum.

Paschatis variæ interpretationes.

Synopsis particularis de Theologia & historia veteri.

Quædam quæstiones de Trinitate incerti auctoris.

Sectiones 20. ex confutationibus adversus Julianum Apostatam.

Dialogus Christiani & Judæi.

Diversorum Philosophorum Sententiæ & opuscula.

De divina Liturgia.

Menologia & vitæ Sanctorum bene multæ.

Collectio præcipuarum SS. Martyrum passionum.

Vita S. Ephraim.

Variæ historiæ incerti auctoris.

Romanorum historia & orationes ex ea collectæ.

Vita Xenophontis, uxoris & filiorum.

Vitæ Imperatorum a Gallieno ad Michaëlem Theophili filium, absque principio.

Vita Constantini Imperatoris.

Volumen Canonum Apostolorum, Oecumenicarum Synodorum, &c.

Canones Apostolorum & pene omnium in Græcia

Græcia & Carthagine Conciliorum. Item A multæ SS. Græcorum Patrum Epistolæ & Tractatus. Commentarii Theodori Balsamonis. Codex hic Græcus in Tridentino Concilio præ manibus Patrum omnium habitus est.

Acta Concilii Constantinopolitani.

Constitutiones Synodales Quintæ Synodi Constantinopolitanæ.

Acta Constantinopolitanæ Octavæ Synodi, aut Nonæ contra Photium.

Interrogationes circa diversa capita Sextæ Synodi Constantinopolitanæ.

De nuptiis prohibitio ex Sexta Synodo Constantinopolitana sub Justiniano.

Acta Nicæœ Synodi.

Acta Septimæ Nicææ Synodi.

Acta Quartæ Chalcedonensis Synodi.

Acta Ferrariensis & Florentinæ Synodi.

Summa Conciliorum.

Intervalla temporum ab una Synodo in aliam.

Synodicum anathematizans hæreticos & commendans Orthodoxos.

Collectio Constitutionum codicis & Novellarum ad res divinas pertinentium, cum Paratitlis diversorum Imperatorum.

Philosophorum Græcorum antiquorum de legibus & Republica tractatus.

Collectiones Digestorum codicum, Novel- C larumque Justiniani & Basilii Imperatorum.

Selecta brevissima sexaginta librorum Imperialium anecdota. Synopsis Basilicorum.

Hexabiblos legum.

Fragmenta Constitutionum. Novellarum anecdota.

Philosophia.

Anonymi Selecta quædam & aliqua fragmenta Aristotelis & Polybii.

Paraphrasis in Categorias Aristotelis incerto auctore.

Commentaria incerti in tredecim libros Posteriorum & scholia succincta in librum Meteororum Aristotelis.

Liber de Cælo, incerto auctore.

Theoria de duobus elementis ex quibus mundus constat.

Tractatus de anima.

Fragmenta de animalium proprietate.

Variorum auctorum commentarii in Ptolemæum.

De Horoscopio, id est, Ascendentis investigatione incerti auctoris.

B Diversorum Medicorum opuscula.

Morborum omnium variæ medicinæ ex Sorano, Archigene, Philagrio aliisque antiquissimis Medicis.

De re Medica capita varia.

Variorum auctorum de Geometria opuscula.

De Cilindri sectione tractatus iconibus illustratus.

Arithmetica practica incerti auctoris.

De machinis, armis ac re militari ex diversis auctoribus.

Castrorum & acierum ordinatio.

De Chiromantia, aliisque quæstionibus judiciariis.

Grammatica incerti auctoris.

Progymnasmata Rhetorum & eloquutionis.

Lexicon Græcum ordine alphabetico.

Sibyllina carmina.

Miscellanea diversorum.

Compendium novem orationum Oribasii ad filium Eustathium cum notis incerti.

Deorum singulorum antiquarum nationum Epitheta.

Apollonii Argonautica cum notis incerti.

Declaratio Promtologiæ * * *.

Lexicon Legis de mensuris & ponderibus.

SELECTA
EX CATALOGO
MANUSCRIPTORUM
REGIS ANGLIÆ,

Qui cusus fuit Londini, in-4°. *anno* 1734.

LIBRI Biblici multi.

P. 2. Eusebii Canones Evangeliorum.

P. 4. Petri Pictavensis compendium veteris Testamenti, & p. 35.

Rentale Monasterii S. Augustini Cantuariensis.

P. 6. Codex Bibliorum Alexandrinus Græcus, scriptus ante annos 1300. circiter, si fides sit Cyrillo Lucari Patriarchæ CP.

P. 7. S. Athanasii Epist. ad Marcellinum.

P. 10. Clementis Epistolæ duæ Græce.

P. 11. Et sequentibus libri Biblici, atque libri Precum & Breviaria, Calendaria, Homiliæ.

P. 26. Obituarium familiæ Butteleorum.

P. 27. Petri Comestoris Scholastica historia.

P. 30. S. Augustini sermones quidam, & in sequentibus sæpe.

Bedæ sermones & p. 31. & in seqq.

Maximi Episc. Taurinensis sermones 3. & p. 31. & in sequentibus.

P. 32. Gregorii Papæ sermones.

Leonis Papæ sermones.

Hieronymi in Matthæum.

P. 33. Nicolai de Gorram in Psalterium.

Radulphi Nigri Mon. Flaviacensis in Leviticum.

Anselmi Arch. Cantuar. opera.

Petri Cantoris Parisiensis in Prophetas.

Claudii Scoti in Matthæum.

Alexandri Nekcam in Psalterium & p. 35.

Isidori Hispal. in Scripturam.

P. 34. Guill. Kynsham in Ecclesiasticum.

Roberti Holkote in Sapientiæ librum.

P. 35. Edmundi Arch. Cantuariensis vita.

P. 36. Caroli Wideman in Esdram.

Origenes in Leviticum.

Petri Rigæ Aurora.

S. Bernardi in Cantica.

P. 37. Roberti Blondi de arte Grammat.

Ailredi Ricvallensis Homiliæ.

Gileberti Londoniensis Episc. Epistolæ.

Petri Aureoli Compendium Scripturæ.

Stephani Langton Cantuar. Arch. in 12. Prophetas Minores.

P. 38. Gilleberti Folioth in Cantica Cant.

Joan. de Albavilla Homiliæ.

Fol. 39. Hieronymi in Psalmos.

Hesychii Presbyteri Jerosol. in Leviticum.

Sexti Pythagorici sententiæ.

Radulphi Flaviacensis Monachi in Leviticum.

Cassiodori in Psalmos.

P. 40. Willelmi Kyngestoun in Ecclesiasticum.

Guillelmi Parisiensis in Psalterium.

Angelomi in quatuor libros Regum.

P. 41. Paschasii Radberti expositio lamentationum Jeremiæ.

Gregorii I. Papæ expositio in Ezechielem.

Isidori Hispalensis in Pentateuchum & Librum Josue.

Clementis Lantoniensis concordia Evangelistarum.

Petri Cantoris Parisiensis verbum abbreviatum.

Petri Comestoris Hist. Veteris & Novi Testamenti, cujus libri initio hoc Petri Comes-

toris Epitaphium scribitur.

Petrus eram, quem petra tegit, dictusque Comestor;
Nunc comedor. Docui vivus, nunc cesso docere
Mortuus: ut dicat, qui me videt incineratum:
Quod sumus iste fuit, erimus quandoque quod hic est.

Bedæ in Esdram.
Paterii liber Testimoniorum Veteris & Novi Testamenti.
Joan. Cassiani de institutis Monachorum & collationes Patrum.
Isidorus Hispalensis in Pentateuchum, librum Josue, Judicum & Ruth.
Hieronymi in Epistolas ad Titum & Philemonem.
Radulphi Nigri Flaviacensis in Leviticum & p. 45.
P. 43. Expositio libri Job compendiosa prosa & carmine, ad mentem R. Levi ben Gerson. Elias Levita Grammaticus scripsit.
Joan. Chrysostomi in Matthæum.
Gervasii Presb. Cicestrensis in Malachiam Prophetam.
Thomæ Dockinge in Deuteronomium.
Hieronymi in Jeremiam.
P. 44. Augustini de concordia Evangelistarum.
Zachariæ Chrysopolitani Comment. in unum ex quatuor & p. 58.
Augustini in Joannis Evangelium.
P. 45. Petri Berchorii Reductorium Morale.
P. 47. Hopeman in Epist. ad Hebræos.
Laurentii Dunelmensis Hypognosticon Veteris & Novi Testamenti.
P. 48. Hieronymi in Psalmos.
Gregorii I. Papæ Homiliæ in posteriorem partem Ezechielis.
Bedæ in Epistolas Canonicas.
Attici Episc. CP. Epistola de numeris Epistolarum in finibus per literas Græcas exprimendis.
P. 49. Sidonii Apollinaris opera, ubi quædam non cusa.
Lotharii Diaconi in Jeremiam.
Rhabani Mauri in Matthæum.
P. 52. Augustini multa.
Hieronymi quædam.
Claudii Clementis Scoti in Matthæi Evangelium.
P. 53. Origenis Homiliæ in multos scripturæ libros.
Hieronymi item Explanationes in plurimos scripturæ libros.
Galfridi Monumetensis Historia Britonum.
Histoire d'Angleterre en vers par Maitre Wace, qui commence ainsi: *Pur remembrer des Ancestres, le fetz, les diz & les murs.*
Histoire de Charlemagne, qui commence ainsi: *Veirs est que li plusiers unt oi volentiers.*
P. 54. Ægidius Romanus de Regimine Principum.
Petri Præmonstratensis in Psalterium.
Petri Comestoris historia Scholastica & alibi sæpe.
Testamenta 12. Patriarcharum translata per Robertum Grosseteſt, Lincolniensem Episcopum de Græco in Latinum, scripta propria Matthæi Paris manu.
P. 57. Alexander Neckam in Cantica.
Willielmi de Noringham expositio Evangeliorum.
P. 59. S. Augustini multa.
Cassiodori de anima.
P. 60. Chartularium parvum Monasterii S. Andreæ Roffensis.
S. Augustini quædam.
Hugonis a S. Victore quædam.
Ægidii Romani de peccato originali.
S. Edmundi Confessoris speculum.
Juliani Toletani Prognosticorum futuri sæculi libri III.
P. 61. Isidori Toletani Epistola de diversitate Canonum.
Innocentii Papæ III. libri 3. de miseria conditionis humanæ.
P. 62. Isidori Hispalensis quædam.
S. Augustini quædam.
P. 63. Milonis Cœnobitæ de Sobrietate Carmen.
S. Joan. Chrysostomi multa Latine.
P. 64. S. Augustini quædam & in paginis sequentibus passim.
S. Hieronymi quædam.
S. Anselmi sermones.
S. Bernardi sermones.
P. 65.
Roberti Grostete Lincolniensis Episcopi Epistola ad Papam.
Fulberti Carnotensis Epistolæ.
Petri Portuensis Episc. Epistola ad Gulielmum, &c.
Aniceti Papæ Bulla contra Schismaticos Gallos.
P. 66. Innocentii II. Bulla pro Landavensi Ecclesia.
S. Ambrosii quædam.
Lanfranci de Corpore & Sanguine Domini & p. 90.
Hugonis Parisiensis Soliloquium de arrha animæ.
P. 67. Fulgentii Ruspensis Epist. ad Donatum.
Gennadii Massiliensis quædam.
P. 68. 69. S. Augustini Epistolæ, & p. 70. 71. 72.
P. 72. S. Ambrosii de observantia Episcoporum.
Didymi Alex. de Spiritu-Sancto.
Bedæ expositio 30. quæstionum.
P. 73. Cassiodori de institutione divinarum literarum.
Isidori Hispal. de ordine Vet. & Novi Testamenti.
P. 74. Fulcherii Carnotensis Itinerarium Christianorum cum exercitu in Jerusalem.
P. 76. Ricardi Rolle Eremitæ de Hampolo de incendio amoris.
P. 77. S. Anselmi opera.
S. Augustini multa.
S. Hieronymi quædam.
P. 78. S. Augustini opera.
Cæsarii Arelarensis sermones.
P. 79. S. Augustini opera.
S. Ambrosii quædam.
P. 80. S. Augustini opera.
P. 81. S. Augustini opera.

Senecæ naturalium quæstionum libri 7.
Ejusdem Epistolæ.
S. Hieronymi opera.
Bedæ quædam.
Isidori Hispal. Synonymorum libri.
P. 82. S. Gregorii Papæ liber Pastoralium.
S. Ephræm Syri quædam.
Isidori Hispal. liber Sententiarum.
Martini Dumiensis Episc. Formula honestæ vitæ.
Alcuini sive Albini ad Guidonem de virtutibus.
Fulberti Carnntensis Epist. ad Deodatum.
Ivonis Carnot. Epist. ad Galonem.
P. 83. Lanfranci elucidarium.
Isidori Hispal. de Numero.
Gisleberti Westmonasterii Disputatio Judæi cum Christiano.
S. Hieronymi Epist. ad Amandum.
Willelmi Dean ad Papam A. de nece Thomæ Cantuariensis.
Thomæ Cantuariensis Epist. ad Henricum II. Regem.
S. Prosperi de Vita activa & contemplativa & p. 84. & p. 90.
Cæsarii Arelatensis sermones.
S. Aldelmi Episc. de laude Virginitatis & p. 88.
S. Gregorii Papæ liber Pastoralium.
Concilium Oxonii celebratum.
Concilium Lateranense I.
S. Cypriani Testimonium ad Quirinum.
Bonifacii Atchiep. Moguntini Edictum de poenitentibus.
S. Anselmi quædam.
Hugonis de S. Victore in Lament.
P. 85. S. Anselmi Epistolæ & opera.
P. 86. Isidori Hispalensis opera quædam.
S. Augustini quædam.
Alcuini in Cantica.
Petri Damiani de Anima.
Innocentii Papæ III. de contemptu mundi.
P. 87. S. Anselmi opera.
Flavii Vegetii de re militari.
S. Gregorii Nazianzeni quædam opera Latine.
S. Bernardi Clarevall. Epistolæ & p. 88.
S. Athanasii opera Latine.
P. 88. S. Ambrosii opera.
S. Gregorii Papæ speculum.
Heraclidis Cappadocis Episc. Vita SS. Patrum.
S. Bernardi Clarevall. opera & pag. 89.
P. 89. S. Goderici Eremitæ vita & miracula.
S. Bartholomæi Dunelmensis vita & miracula.
Innocentii III. de officio Missæ.
S. Anselmi Cant. opera quædam.
Cæsarii Arelat. Homiliæ.
Eucherii Lugdunensis Episc. Homiliæ 8.
P. 90. S. Bernardi quædam.
Guitmundi Aversani Confessio de Trinitate.
Paschasii Radberti de Corpore & Sanguine Domini.
S. Ambrosii quædam.
Literæ Protestationis Simonis de Monteforti, Comitis Leycestriæ, &c. ad Henricum III.
P. 91. Tertulliani Apologeticus.

A S. Methodii Patarensis de principio sæculi.
P. 92. S. Ambrosii Hexaëmeron.
Origenis Homiliæ.
Juliani Episc. ad Demetriadem.
S. Hieronymi ad Nepotianum.
S. Augustini Epistolæ & per totam pag. 93. & 94.
P. 95. S. Augustini ad Quæstiones Orosii.
S. Ambrosii de officiis.
Fulgentii Ruspensis opera.
Fabii Claudii Gordiani Fulgentii libri 23. per singulos singulis literis diminutis secundum Ordinem: scilicet primus liber est absque A. secundus absque B. &c.
B Aldelmi Episcopi ad Ehfridum Epist.
P. 96. Ricardi Wigorniensis Carmen in mortem Henrici I. Regis.
S. Gregorii Papæ vita per Joan. Diaconum.
S. Athanasii opera Latine.
P. 97. S. Joan. Chrysostomi opera multa Latine.
Alcuini Epist. ad Widonem C. de Virtutibus.
P. 98. Augustini de Symbolo & de oratione Dominica.
Fulberti Carnotensis quædam.
Alcuini Turonensis de Trinitate.
C Bedæ quædam.
Firmiani Lactantii opera.
S. Ambrosii quædam.
P. 100. S. Gregorii Papæ opera quædam.
Pammachii & Oceani Epist. ad Hieronymum de reinterpretandis libris Origenis περὶ ἀρχῶν & Hieronymi responsio.
Hieronymi opera.
Rufini opera.
S. Ambrosii quædam.
Braviri Signiensis de Sacramentis.
Ivonis Carotensis Epistolæ.
P. 101. Alcuini Abb. Turon. quædam.
Thomæ de Aquino quædam.
D Joan. de Rusbrocc. de ornatu Spiritualium nuptiarum.
S. Edwardi Regis vita per Alredum Abb. Rieval.
S. Hieronymi quædam.
Ildefonsi Tolet. opera & vita.
Raimundi J. C. Summa de Sortilegiis, Simonia, &c.
S. Bernardi Abb. opera.
P. 102. Martini Poloni Chronicon.
Provinciæ Romano Pontifici subjectæ.
Mariani Scoti Chronicarum recapitulatio.
Joan. Gualensis (Walleys) de Philosophorum dictis.
E S. Athanasii opera & p. 103.
P. 103. S. Clementis Romani de Disputatione Petri Apostoli.
S. Cæcilii Cypriani opera & p. 104. & 105. & 106.
P. 106. Isidori Hispalensis opera.
S. Gregorii Papæ quædam & p. 107.
P. 107. Gregorii VII. Bulla.
Henrici Wintoniensis Ep. ad Simonem Wigorniensem de causa Prioris S. Barbaræ.
Lucii Papæ Bulla super Ecclesia de Warwic.
Pauli Orosii historiarum libri 1.
Daretis Phrygii de excidio Trojano.

Sancti

S. Bernardi in Cantica.
S. Hieronymi Epistolæ quarum Catalogus paginas etiam sequentes 108. 109. 110. 111. occupat.
P. 112. Iterum S. Hieronymi Epistolæ pluries.
Odo Cluniac. de virtutibus & vitiis.
Hieronymi quædam.
S. Gregorii in Job.
Anselmi Cant. opera & in pag. 113.
P. 113. Osberni Claudiani opera.
Nicolai Radclyf Monachi opera.
Utredi Bolton contra querelas fratrum.
Gualteri Parker Oculus Sacerdotis.
Gulielmi de Monte Handinio sacramentale.
P. 114. Honorii Augustodun. Gemma animæ. S. Hieronymi quædam.
Venturii Opuscula.
Petri de Alliaco quædam.
Guillelmi Parisiensis de gratia.
Aurelii Theophrasti de Nuptiis.
Valerius ad Rufinum de non ducenda uxore.
Gulielmi Parisiensis quædam.
P. 115. R. Ulliston pro Reformatione Ecclesiæ.
Dindimi de Secta Brachmanorum & p. 118.
Walteri de Hylton Epistolæ.
Juliani Episcopi liber prognosticôn.
Matthiæ de Cracovia conflictus rationis & conscientiæ.
Poggii Florentini de Nobilitate.
Eusebii Epist. ad Damasum de morte Hieronymi.
P. 116. Roberti Grosteste Lincolniensis Ep. opera multa & p. 117.
P. 117. Jacobi cujusdam Omne bonum.
Petri Londini Archidiaconi Pantheologi, libri 13.
P. 118. Edmundi Confessoris speculum Ecclesiæ.
S. Anselmi quædam.
Cassiani quædam.
S. Leonis I. Epistolæ.
Eusebii Mediolanensis Epist. ad Leonem I.
S. Hilarii opera quædam.
Radulphi Westmonasteriensis de peccatore.
P. 119. Guimundi Aversani de Corpore & Sanguine Domini.
L. Annæi Senecæ proverbia ordine alphabetico.
Martiani Capellæ de literis alpbabeti.
S. Juliani miracula.
Hildeberti Cenom. Epistolæ & sermones.
Hugonis Prioris S. Laurentii, de Claustro animæ.
P. 120. Roberti Bacun sermones.
P. 121. Lettres écrites à M. Justel.
Jo. Argalli Epist. ad Jacobum I. cum in Regem Angliæ inauguratus est.
Eusebii Pamphili Hist. Ecclesiastica.
P. 122. Ivonis Carnot. Pannonnia.
P. 123. S. Augustini opera multa.
S. Anselmi opera multa.
Jo. Borong pupilla oculi.
H. Chicley Archiep. Cantuariensis, de ponderibus & mensuris.
T. Crandmeri Cant. Archiep. Collectiones ex Scriptura & Patribus.
P. 126. F. Vegetii Renati de re militari.

A In Fulgentii Mythologiam commentarius.
Alani de Insula, de planctu.
Petri Blesensis quædam.
Roberti Melundinensis sententiarum liber.
P. 127. Petri Comestoris allegoriæ in Vetus Testamentum.
Thomæ Hibernici Manipulus florum.
Aratoris Subdiaconi Hist. Apostolica, Poëma.
Paschasii Radberti de veritate Corporis & Sanguinis Domini.
Lanfranci de Corp. & Sanguine Domini.
Guimundi Aversani de Corp. & Sanguine
B Dom.
P. 128. Arnulphi Roffensis Ep. de Corp. & Sang. Domini.
Vincentii Ferrerii sermones.
Alani Porrei de virtutibus.
Cassiodori in Psalmum 50.
Jo. Hoveden speculum Laicorum.
Isidori Hisp. Synonymorum liber.
P. 130. Fulgentii Ruspensis de abstrusis sermonibus.
Cassiodori de anima.
Origenis ad Clericos de custodia castitatis.
Agapeti Diaconi Documenta admonitoria.
Francisci de Meronis O. M. opera.
C Petri Remensis O. P. sermones.
Catharinæ Reginæ uxoris Henrici VIII. precationes ex Anglico in Latinum versæ.
P. 131. G. Spalatini de Purgatorio igne.
Jo. Gordoni de ceremoniis quas Jacobus I. injunxit Episcopis Scotis.
Jo. Mallard in Orationem Dominicam.
Nicolai IV. Papæ Epistolæ 2. de. captione Accon.
Galfridi Burdun de Sacramento Eucharistiæ.
Innocentii III. de contemptu mundi.
S. Anselmi quædam.
Cæsarii Arelat. de tribus habitaculis.
D P. 132. Hildeberti Cenom. Rhythmus.
Gualteri Deloeni in prima capita Geneseos.
Innocentii III. de contemptu mundi.
Jo. de Sancto Edmundo summa.
Jo. Sowic, divisiones Thematum.
Aldelmi de Virginitate.
P. 133. Gregorii Papæ I. Dialogorum libri 4.
Joan. de Waldeby opera quædam.
P. 134. Rogeri de Waltham compendium morale.
Alexandri de S. Elphido de potestate Ecclesiastica.
P. 135. Alexandri Cicestriæ speculum
E speculationum.
Gualteri Mappes planctus de Episcopis, &c.
P. 136. Rogeri Baconis de potestate Mathematicæ & alia ejusdem opera.
Horatii quædam.
Ovidii quædam.
Synodi Dordracenæ judicium de 5. doctrinæ capitibus.
Bartholomæi Florarii Florarium.
Gulielmi Ockam de fautoribus hæreticorum.
Joan. Cornubiensis de homine assumpto.
P. 137. Chronique de Spire.
P. 139. Petri Abailardi Scholaris, sive Theologiæ, sive de fide Trinitatis libri tres.

Raymundi de Peniafort Summa de pœnitentia.
Hermolai Barbari Epistola ad Isotam Nogarolam.
Ludovici Fuscareni ad Hermolaum Barbarum.
Michaëlis de Hungaria sermones 12.
P. 140. Petri Comestoris allegoriæ Novi & Veteris Testamenti.
Berengarii Tusculanensis Episc. casus ubi sententia majoris excommunicationis fertur ex jure.
Joan. de Pulchro-Rivo distinctio temporis secundum motum solis.
P. 141. Petri Babion sermones 70.
Francisci Petrarchæ opera.
Andreæ Hynerii de ratione studii Theologici.
Ricardi Wetherset speculum Ecclesiasticum.
Danielis Tiseni examen dogmatis P. Molinæi de unione hypostatica duarum in Christo naturarum.
P. 142. Juliani Pomerii Toletani Prognostica futuri sæculi.
Joan. Gordoni Scoti Paræneticon contra Papam & Cardinales.
Alexandri Neckam de vita Monastica.
Martini Bracarensis Episc. Formula vitæ honestæ.
143. M. Christophori Nenningii Chronographia Sacra.
L. A. Senecæ de institutione morum.
Gualteri Deloëni Arthrotheca Christianæ Religionis.
Ph. Gualteri Castellionei Alexandreidos libri tres priores.
P. 144. Nomina Sanctorum Regum in Anglia.
Nomina Militum Gulielmi Conquestoris.
P. 145. Joan. Argalli de vera Pœnitentia.
Petri Babynn sermones 70.
S. Jodoci vita.
Gulielmi de Pagula oculus Sacerdotis dexter.
Nicodemi Tractatus de Passione Christi.
P. 146. Numerus Parrochiarum, villarum, feodorum militarium, &c. in Anglia.
P. 147. Gulielmi de Pagula speculum Religiosorum & alia.
Nicolai Ambianensis ars fidei Catholicæ.
M. Tullii Ciceronis Epistolarum quædam.
Petri de Riga speculum Ecclesiæ.
P. 148. S. Hildegardis Prophetia de quatuor futuris temporibus.
Gulielmi de Montibus de pœnitentia.
Vitæ Sanctorum præcipue Anglorum.
P. 149. S. Cypriani quædam.
P. 150. Jacobi de Voragine legenda Sanctorum, &c.
Gulielmi de la Furmenterie Pharetra.
Joan. Boroug Pupilla oculi.
P. 151. Joan. de Deo libri Pastorales.
Merlini Prophetia.
P. 152. Ricardi Cortesii Episc. Cicestriensis, an Corpus Christi sit ubique.
Joan. Jeuvel Episc. Sarum quædam.
Macarii Mon. Epist. ad filios.
Heraclidis Episc. Epist. ad Lausum.
Martini Bracarensis ad Miroaem Regem.
Cæsarii Arelat. sermones.

S. Columbæ vita.
P. 153. Gulielmi Parisiensis sermones, & p. 155.
Smaragdi Diadema Monachorum.
Petri Chrysologi sermones.
P. 154. Chronica Universitatis Cantabrigiæ.
Joan. de Rupescissa Prophetiæ liber.
Joan. Pauli de Fundis de duratione ætatis.
Hadriani Saraviæ de Eucharistia.
P. 156. Leonis Papæ sermones.
Flacci Albini, sive Alcuini Epistolæ 66.
P. 157. Martini Dumensis Ep. ad Mironem.
Raimundi de Peniafort Summa de Pœnitentia.
P. 158. Catonis disticha.
Flacci Albini, seu Alcuini de utilitate animæ.
P. 159. Honorii Augustodunensis gemma animæ.
Stephani Langton Archiepisc. Cantuar. in Job.
P. 160. Wiclevi articulorum condemnatio.
P. 161. Petri Abelardi hæresium capitula.
S. Bernardi quædam.
Petri Blesensis opera.
P. 162. Ricardi de S. Victore de 6. gradibus contemplationis.
Rogeri de Waltham compendium morale.
P. 163. Thomæ Walden contra Wiclevistas.
P. 165. Ricardi de Montibus Summa.
Consuetudines Angliæ, & p. 166. 167.
P. 167. Gilberti Theologi, cognomento Magni, Distinctiones Theologicæ.
P. 168. Gulielmi de Conchis Physicorum libri.
Ottoboni Papæ Legati in Anglia Constitutiones.
P. 169. Bonifacii Cant. Archiepiscopi Constitutiones.
Petri Lombardi multa.
P. 170. Friderici I. Imp. Epist. ad Henricum II. Angliæ Regem.
Constantini Magni edictum.
Synodus Romana habita sub Julio Papa.
Julii Papæ I. Epistola ad Orientales Episcopos.
Felicis II. Papæ Epistola ad Athanasium.
Liberii Papæ Decretum.
Damasi Papæ Epist. ad Paulinum.
P. 171. Berengarii Recantatio.
Canones Apostolorum & Conciliorum, &c.
P. 172. Thomæ Aquinatis quædam.
P. 173. Justiniani Imp. codicis libri 9.
Gualteri Cachpole de Constitutionibus Angliæ.
P. 174. Simonis Tornacensis institutiones Theologicæ & alia.
Henrici Bracton de legibus Angliæ.
P. 176. Petri Gracilis in Sententias.
Statuta Angliæ, & p. 177.
Ivonis Carnotensis quædam opera.
P. 178. Daretis Phrygii de excidio Trojano.
P. 179. L. A. Senecæ de 4. virtutibus.
Marsilii Patavini Defensor pacis.
Petri Blesensis opera.
P. 180. Cassiodori quædam.
Roberti Pulli Sententiarum libri.
Isidori Hispalensis Rhetorica.
P. 181. Guarini Veronensis de Assentatoris

& amici differentia.
Leonardi Aretini contra hypocritas.
Joan. Calderini de Ecclesiastico interdicto.
Francisci Clusini de quarta relicta fratribus.
Friderici II. Imperatoris querimonia de sua depositione.
P. 182. Concilium Londinense an. 1237.
P. 184. Accursii apparatus ad Institutiones Justiniani. Et Justiniani Institutiones.
Libri decretalium & pag. 85.
P. 187. Thomæ Becket Cantuariensis Epic. causæ Martyrii.
Petri Abailardi quædam.
Statuta Anglicana & p. 188.
Ivonis Carnotensis Epistolæ 267.
Fulberti Carnot. Epistolæ 15.
Petri de Vineis flores dictaminum.
P. 189. Ottonis Card. Constitutiones in Concilio Londinensi, anno 1237.
Ottoboni Cardinalis Constitutiones in Concilio Anglicano, anno 1248.
P. 190. 191. Justiniani Imp. Institutiones & pandectæ.
Canones Conciliorum.
Paginæ sequentes de rebus Anglicanis ut plurimum sunt.
P. 201. Jac. de Cessolis de Ludo Scaccorum, sequentes plerique sunt libri Medicorum.
P. 202. L. A. Senecæ proverbia.
Marciani Capellæ de literis Alphabeti.
C. Julii Hygini Poëticôn Astronomicôn.
Pauli Winfridi Diaconi Aquilegiensis historia Longobardorum.
De Astrologia judiciaria liber jussu Ricardi secundi Regis Angliæ editus.
P. 202. Jo. de Sacrobosco compotus.
Lanfranci de Mediolano Chirurgiæ Majoris libri V.
P. 205. Fl. Vegetii Rei militaris Epitome. Mulomedicina.
P. 208. Fulgentii Placiadis Mythologiarum liber.
Argentariæ Britannicæ cribrum Jacobo I. Regi inscriptum anno 1608.
P. 209. Libri Medicinæ multi.
Explicatio annuli Jo. de Northampton per quem variæ quæstiones Astronomicæ & chronologicæ solvuntur.
P. 210. Isaaci Casauboni notæ in Aristotelis Analytica, ejus manu scriptæ.
C. Plinii secundi de Medicina libri IV.
Jo. de Rasibus ludi Scaccarii expositio Moralis.
Æmilii Macri de herbarum viribus.
Jo. de Sicca-Villa de principiis naturæ.
P. 211. Helperici compotus.
Bedæ quædam.
P. 212. Isidori Hispal. Epistolæ & alia.
Oribasii Sardiani opera.
P. 214. Jo. de Burgundia contra pestilentiam.
P. 215. Rolandi medici Reductorium Physiognomicum.
Rabani Mauri Etymologiarum libri 22.
P. 216. Imperatorum Rom. ab Arcadio usque ad Ludovicum Pium Historia.
Martini Poloni chronicon.
P. 217. Thomæ Becket Arch. Cant. Epistolarum liber.
P. 218. Anglicanæ historiæ multæ.

A P. 219. Odonis Cluniac. chronicon succinctum.
Charta Eduardi VI. confirmans libertates insularum Jersey & Guernesey.
P. 221. Multa de historia Anglorum.
P. 222. Ivonis Carnot. chronicon.
Multa ad historiam Angliæ spectantia.
P. 223. Multa ad hist. Angliæ pertinentia.
Eutropii hist. Romanæ libri 10.
P. 224. C. Julii Solini polyhistor.
Cassiodori hist. Ecclesiastica & p. 225.
Egesippi de Bello Judaïco.
P. 226. Ad Historicos Angliæ spectat, ut & P. 227. 228. 229.
B P. 230. Gulielmi de Rishanger de jure regis Anglorum ad Scotiam.
P. 231. Matthæi Paris. historia & alii Rerum Anglicarum scriptores.
P. 232. Gulielmi Tyrii Hist. belli Jerosolymitani.
Godefridi Viterbiensis Pantheon.
Ranulphi Hygden Polychronicon.
Oderici hist. Peregrinationis suæ.
Gulielmi de Rubruk Itinerarium in partes Orientales.
P. 233. M. Pauli Veneti de Orientalibus Regionibus.
Cætera fere omnia Anglicanam historiam spectant.
C P. 234. 235. Chartæ rem Anglicam spectantes.
P. 236. Aratoris Subdiac. Cardinalis hist. Apostolica carmine.
Cicero de Officiis.
Statii Achilleidos libri 3.
Claudianus de raptu Proserpinæ.
Ciceronis opera multa.
Terentii Comœdiæ.
Ph. Gualteri Castellionei Alexandreis lib. 9.
P. 237. Terentii Comœdiæ, *bis*.
Justini Epitome historiarum Trogi Pompeii.
D Juvenci Presb. Evangelicæ historiæ poematum libri 4.
Plauti Comœdiæ.
M. T. Ciceronis opera multa.
P. 238. Statii Thebaïdos libri 12. *bis*.
Julii Solini de mirabilibus mundi.
Daretis Phrygii hist. Trojana.
Dionysii Alex. Periegesis latine per Priscianum.
Sibyllarum Prophetia.
Boëtii de consolatione Philosophiæ.
Alani parabolarum liber.
Avieni Fabulæ.
Statuta Anglicana.
E P. 239. Julii Solini de mirabilibus mundi.
Bernardi Silvestris Megacosmus & Microcosmus.
Prisciani de octo partibus Orationis.
Ethici Cosmographia.
Donati Grammatica.
P. 240. Plinii secundi Panegyricus Trajani.
Virgilii Æneis.
Horatii opera.
Terentii Comœdiæ.
Boëtii de Musica.
Valerii Maximi de gestis Romanorum.
Macrobii de Somnio Scipionis.
Juvenalis Satyræ.

Prisciani de partibus Orationis.
Ciceronis Tusculanarum quæstionum libri.
Eutropii Romana historia cum Pauli Diac. continuatione & p. 242.
Victor Uticensis de Vandalica persequutione.
Juvenalis satyræ, *bis*.
Sedulii Paschale opus.
P. 241. Bedæ quædam.
S. Paulini Epithalamium in Julianum & Titiam.
A. Persii Flacci Satyræ & vita.
P. 242. Simposii ænigmata.
Alani de Insulis Anticlaudianus.
Virgilii opera.
Ann. Senecæ Epistolæ ad Paulum & aliæ de remediis fortuitorum.
Martini Bracarensis Ep. formula honestæ vitæ.
Suetonii vitæ 12. Cæsarum, *bis*.
Ethici Cosmographia ex versione Hieronymi.
Vegetii Epitome rei militaris.
Pauli Warnefridi Aquileiensis historia Longobardorum.
P. 243. Valerius Maximus.
Annæi Senecæ quædam.
Quintiliani Oratoriæ institutionis libri.
M. Tullii Ciceronis multa.
Statii vita & Thebaidos libri 12.
Plauti Comœdiæ.
Ann. Senecæ controversiarum libri 10.
Ex Lucani Pharsalia quædam.
P. 244. Julii Cæsaris commentarii.
Plini Naturalis historiæ libri 37.
P. 245. Libri Arabici, Persici, Hebraïci.
Geographia Nubiensis.
P. 246. Manuscrits & papiers Anglois & 247. 248. 249. 250.

Libri MSS. Græci.

P. 251. Photii de 7. Synodis Epistola.
Anastasii Theopolitani Dialogus cum Cyrillo.
Gennadii Scholarii Patr. CP. Apologia pro fide Christiana ad Ameran Mechmetem
Dionysii Periegesis.
Jo. Tzetzæ de bello Trojano.
Gregorii Neocæsar. Disputatio de anima ad Tatianum.
Constantini filii Manassæ Synopsis chronica a creatione mundi ad Nicephorum Botaniatem.
Maximi Monachi liber asceticus per interrogationem & responsionem.
P. 252. Claudii Galeni quædam.
Nic. Sophiani de præparatione & usu Astrolabii.
Nicephori Gregoræ de præparatione Astrolabii. Jo. Philoponi Alex. de usu Astrolabii.
Procli Chrestomathia poëmatica.
Andronici Peripatetici de perturbationibus animæ.
Julii Africani Cesti capitibus 79.
Georgii Codini de Originibus C P.
Nicephori Blemmidæ Geographiæ Synopsis.
Gregorii Nysseni quædam.
Artemidori de Urinis.
Hippocratis Coi Prognosticorum liber.
Harpocrationis Lexicon.
Heraclidis Pontici Allegoriæ in Homerum.
Georgii Codini Curopalatæ de Officiis Palatii, &c.
P. 253. Simplicii comment. in Epicteti Enchiridion.
Isaaci Monachi de metris Poëticis.
Aristotelis opera quædam.
Philostrati Lemnii opera.
Athenæi Deipnosophistarum, libri 13. posteriores.
Aristotelis de anima.
P. 254. Gregorii Nysseni opera.
P. 255. Gregorii Nysseni opera.
P. Joan. Tzetz Antehomerica, Homerica & Posthomerica.
Gregorii Nazianzeni opera.
P. 256.
Theodoreti historia.
Commentarius Actorum Synodi Nicenæ prioris.
Ovidii Metamorphoses Græce conversæ a Maximo Planude.
Epitome librorum posteriorum Athenæi.
Gregorii Nysseni opera.
P. 257. Eusebii Pamphili de nominibus locorum in Scriptura liber.
Jo. Tzetzis & aliorum Scholia in Oppianum. Scholia in Philostrati icones.
Corinthi expositio in Hermogenem.
Sexti Empirici Pyrrhoniarum Hypotyposen libri 3.
Porphyrii de Prosodia.
Georgii Chœrobosci Grammatica.
Dionysii Thracis Grammatica.
Theodosii tractatus de Terminis artis.
Ammonii Hermeæ liber de dictionibus.
Pletonis chorographia Thessaliæ.
Synodus VII. generalis Nicæna II.
Polyæni stratagematum libri 8.
Clementis Alex. Pædagogus.
Achilles Tatius de Clitophontis & Leucippes amoribus.
Eustathii Arch. Antiocheni in Hexaëmeron.
P. 259. & sequentibus, Libri Anglica lingua scripti.
P. 285. Jean Froissart, le second & le quatriéme volume de ses Chroniques.
P. 287. Hist. de Godefroi de Bouillon Roi de Jerusalem.
P. 290. Chroniques de Pise.
P. 291. Chroniques des Rois de France jusques à la mort de S. Loys.
P. 292. Les Chroniques d'Angleterre, jusqu'à Edouard II.
P. 294. Jean Froissart Chroniques de France & d'Angleterre en 5. volumes.
P. 297. Chroniques de Normandie de l'an 912. jusques à l'an 1213.
Christine de Pise, livre des faits d'armes & de Chevalerie.
P. 298. Le songe du Vergier en deux livres.
Xenophon ou l'institution du Roi Cyrus, traduit par Claude de Seissele, avec belles peintures.
Le livre que fit le Chevalier de la Tour pour enseignement de ses filles.
Le livre de Melibée & de Dame Prudence.

Histoire

Histoire de la patience de Grifelidis Marquife de Saluces.

Jean de Mehuo le Codicile ou Teftament.

L'imagination de vraye nobleffe, parachevé le dernier jour de Juyn au Manoir de Shene l'an 1496. par O. Poulet, avec belles peintures.

Les Chroniques d'Angleterre jufques l'an 1330.

P. 299. Jean de Meuo. Le livre de Moralité.

Les fept articles de la Foi Catholique en vers.

Philippes de Victray. Le Chappel des Fleurs de Lys.

Li Livre du Graot Caam, qui parle de la Grant Ermeoie, de Perle, & des Tartares & d'Yode.

Les Merveilles de la terre d'Outremer, feloo ce que frere Odoriq du Marchié Julien tefmoigne, tranflaté par Jehan de Vignay. Le directoire à faire le paffage de la Terre-Sainte, tranflaté par Jehan de Vignay, l'an 1333.

P. 300. Jehan Boccace, Decameron, où le Prince Galeor. Tranflaté premierement en Latin, & fecondement en François, en l'Oftel du Bureau de Dampmartin, par Laurent de Premier-fait, l'an 1414.

Guillaume Evêque de Burgues. Les Chroniques de Burgues, tranflatées par Jean Goulein.

P. 301. Sir John. Mandeville fes Voyages.

La progenie des Rois d'Angleterre de la Conquête jufques à Edouart I.

Pierre de Langroft. Croniques d'Angleterre, jufques la mort d'Edouart I. eo vers.

Chronique d'Angleterre, jufques l'an 1330.

Martin de Brion, defcription de toute la Terre-Sainte, nettement écrite.

Après fuiveot plufieurs Statuts d'Angleterre.

Alcune des Propheties & Merveilles que Merlin dit en fon temps.

P. 302. La Chartre que le Prêtre Jehan manda à Frederic l'Empereur, des Merveilles de fa Terre.

Les Chrooiques d'Angleterre, jufques le temps d'Ednuard II.

Jaq. de Bonjeu, des Dames illuftres, qui ont été Roynes. Poëme à la Royne Eliz. l'an 1375.

Flave Vegece de la chofe de Chevalerie, tranflaté par Jehan de Meun.

P. 303. Une Epitre introductive à la paiz & vraye amour des 2. Rois Charles le fixiéme de France, & Richard deuxiéme d'Aogleterre, avec une peinture du Roi Richard II.

Traité des differences du compas aymanté, & de certains poincts notables d'iceluy, concernants le fait des navigations jufques à préfent incognus: compofé par Jan Rotz natif de Diepe en l'an 1542.

Les établiffemens de Chevalerie eo quatre livres.

Jean Mallart le premier livre de la Cofmographie.

Romanze de Romanze un Poëme par Robert de Nichole.

Le Blazon d'armes par le fieur de Maumecz & de Bancourt. Et auffi autre traictiez cnocernant l'origination de Rois d'armes, Heraulds d'armes, &c. quelques ordres d'armes en France, l'an 1406.

Les efcriz Poëtiques de Monglanne & de fes quarre fils.

Uo Poëme des Tourmens de Mariage.

P. 304. Un Romant de Cleriadus & Meliadice.

Hiftoire de Apollin Roi de Tir.

Genealogie des Aoglois, jufques à Edouard I.

Hiftoire des Rois de France après Philippes III. fils au Roi S. Louis, jufques à Charles VI. avec plufieurs peintures.

Chronique de Charles VIII. Roy de France, avec peintures.

L'Eftrif de S. Pere & S. Pol encontre Symon Mage.

P. 305. Monftrelet Chroniques de France depuis l'an 1428. jufques à ce que le Roy Charles de France ut recooquis la Duchié de Northmandie fur les Anglois, avec une belle peinture.

Placita quædam Willielmi de Welle de Maneriis fuis, &c.

Tractatus pacis inter Reges & Regna Angliæ & Franciæ anno 1360. & cætera ad hoc negotium pertinentia.

P. 306. Tractatus de 4. Ducibus Franciæ obfidibus.

Relaxatio facta per Regem Hifpanum Regi Angliæ de Vafconia.

Hiftoire de Guerin & de Mabile.

De Girard de Vianoe & de fes freres.

D'Aymeri commeot il ot Nerboux & Hermengard a moulier & de fa ligné.

Fouque de Candie en vers.

Hift. des Rois de France jufques à la mort de Charles VII. avec belles peintures, en 6. très-grands volumes.

Livres Italiens.

P. 307. Petruccio Ubaldino libro d'effemplari difcurfo de la fundacion y antiguedades de Cadis 1591.

Petruccio Ubaldino libro della forma e regola dell' eleggere e coronare Imperatori.

Origine delle cafe di Veoetia ordine alphabetico.

Commentario della imprefa fatta contra il Regno d'Inghilterra dal Re Catholico l'anno 1588. &c.

Relationi de Torchi.

P. 308. Relationi diverfe di Turchia, Perfia, Polonia, Mofcovia.

Altre relarioni molte.

Prefideoza di Fiorenza e Ferrara.

Difcorfo dell' Ifola di Cypro.

Difcorfo di Ragufa.

Difcorfo fopra l'inveftitura di Ferrara.

P. 309. Difcorfo del Marchefe Sforza Pallavicino, fe il Prencipe debba effer letterato.

Inftrutione Politica fopra li Conclavi.

Cooclave del Papa Gregorio XV.

P. 310. Conclave nel qual fu creato Papa Urbano VIII.

Entrate certe della Sede Apoftolica.

Relatione dello ftato di Religione, nel Regno di Boëmia, mandato da Vienna a Roma li 8. di Octobre 1622.

Relatione della Republica di Genoua, con A discorsi del suo Governo e leggi, fatta l'anno 1597.

P. 311. Dialogo pnlitico sopra i romori di Francia tra il Re, la Madre & il Fratello, l'anno 1631. 1632. 1633.

Raguaglio dei successi della guerra tra Paolo IV. e Philippo Re di Spagna per le cose di Napoli.

Conclave di Papa Marcello II.

P. 312. Relacion de algunas cosas hechas en la Persia por los Padres Carmelitas Descalços desde el anno 1609. hasta el anno 1616.

Index Chartarum, quæ in fine ex tabulis æneis in Charta expresse afferuntur, quædam integræ, alia ex parte tantum. B

1. CHarta Hodilredi patris Sebbi Regis East-Saxonum terras Abbatissæ Monasterii de Beddanhaam (modo Berking) concedentis.
2. Hlotarii Regis.
3. Cædwallæ Regis.
4. Offæ Regis.
5. Ætdilbalt Regis.
6. Æthilberhti Regis Cantiæ, ann. 741.
7. Ecgberhti Regis, ann. 773. C
8. Offæ Regis, ann. 774.
9. Egeberhti Regis Cant. ann. 778.
10. Ethelberhti Regis, ann. 781.
11. Æthælbearbti Regis, ann. 790.
12. Cuthredi Regis Cant. ann. 802.
13. Episcnporum & Abbatum, ann. 803.
14. Cœnuulfi Regis Merciorum, ann. 808.
15. Ejusdem, anno 811.
16. Ejusdem, eodem anno.
17. Ejusdem, eodem anno.
18. Ecbearhti Regis, ann. 838.
19. Ætheluulfi Regis, ann. 847.
20. Alia anno 854.
21. Æthelberhti Regis, ann. 862.
22. Burgredi Regis, ann. 869.
23. Ælfredi Regis, ann. 875.
24. Ætheredi Regis, ann. 888.
25. Ætbelstani Regis, anno 931.
26. Ejusdem, anno 938.
27. Egregius Agonista sermocinatur, anno 939.
28. Eadredus Basileus Anglorum. an. 948.
29. Eadgari Regis, an. 955.
30. Ejusdem, anno 962.
31. Æthelredus Rex, an. 987.
32. Idem, an. 1001.
33. Cnut Rex, an. 1026.
34. Eaduuardus Rex, an. 1045.
35. Idem, an. 1066.
36. Willelmus Rex, an. 1081.
37. Idem, an. 1089.
38. Willanus Wigorniensis Episc. an. 1089.
39. Henricus Rex.
40. Idem.
41. Stephanus Rex, an. 1139.
42. Heuricus Rex.
43. Idem, an. 1145.
44. Hermannus S. R. E. Subdiac. an. 1163.
45. Ricardus Rex.
46. Johannes Rex.
47. Idem.
48. Innocentius III. an. 1214.

Cæteras Epistolas quæ ingenti numeræ sunt mittimus. Ultima est anni 1533.

SELECTA
EX BIBLIOTHECA
NOBILISSIMI VIRI
D. JOANNIS
COTTONI BARONETI,

Qui inter celeberrimos ævi sui computatus est. Scriptore Thoma Smith. Cusa Oxonii anno 1696. in Theatro Sheldoniano. Præit vita ejusdem Joannis Cottoni ab eodem Thoma Smith scripta.

BIBLIOTHECA autem tota in quatuordecim partes dividitur, quarum duodecim priores, duodecim Cæsarum nomine inscribuntur. Penultima *Cleopatra* inscribitur, ultima *Faustina*.

JULIUS (CÆSAR).

P. 1. Stemma Genealogicum Regum An- D gliæ a Carolo Magno, Rollone, primo Duce Normanniæ, & ab Alfrido ad Henricum II. deductum.

Chronicon ab orbe condito ad Edwardum I. Angliæ Regem scriptum a Joanne de Taxston Monacho de Bury anno 1267.

Alia quædam Chronica.

Ælfrici Grammatica Saxonica. Ejusdem

Onomasticon Latino-Saxonicum.
Bernardi Andreæ Tholosatis de anno vigesimo-tertio Regni Henrici VII. & alia ejusdem.
P. 2. Petri de Langerofi historiæ cum Prophetiis Merlini, Gallice.
Merlini Prophetiæ sæpe in hac Bibliotheca.
De Guillelmo Longuépée, Gallice.
Computus & Kalendaria.
Chronicorum libri, seu varia Chronica.
Libri pii.
De mutatione mala Ordinis Cistertii.
Chronicon Regum Angliæ.
De vita Reclusorum.
De statutis Ordinis Carthusiani.
Epistolæ & Chartæ sub Henrico III. Angliæ Rege.
P. 3. Vitæ Sanctorum, Saxonice.
Historia Ailredi Rievallensis de Davide Rege Scotorum.
Genealogia S. Edwardi & alia ad Angliam pertinentia multa, Anglice.
Chronica & historiæ quædam ad Angliam pertinentes.
P. 4. Multa ad Anglorum historiam pertinentia.
Index Nobilium familiarum Angliæ. Multa ea de re, Anglice.
De Templariis in Anglia.
De Vicecomitatu Cumbriæ.
P. 5. Chartæ & multa alia ad rem Anglicam pertinentia.
Valor reddituum Comitis Richmundiæ, anno 1309.
Multa & singularia ad Nobiles Angliæ spectantia.
Giraldi Cambrensis opera.
P. 6. Libri censuum & feodorum Angliæ.
De Ecclesia Roffensi.
Excerpta ex Registro Scacarii Durham, Latine & Anglice.
Epistolæ ad D. Robertum Cottonum Equitem & Baronettum.
Anglici libri quorum quidam singulares.
P. 7. Epistolæ ad Guillelmum Camdenum.
De Archiepiscopis Cantuariensibus.
De septem Comitibus Cestriensibus.
De Comitibus Westmorlandiæ.
De Jure & Dominio Regum Angliæ in Regnum Scotiæ, & p. 8.
De l'ordre de la Jarretiere en Anglois.
P. 8. Multa ad res Anglicas pertinentia.
Genealogia familiæ Domini de Ross.
Registrum Chartarum Monasterii Rievallis cum indiculo possessionum.
Chartæ multæ ad res Anglicanas spectantes.
P. 9. Annales Anglorum a Bruto.
Multa & quædam singularia ad Historiam Anglicanam pertinentia.
P. 10. Quinti Sereni de Medicina.
Godefridus in Palladium de re rustica.
Historia Britonum.
Collectio Chartarum & instrumentorum ad Vasconiam & Ducatum Aquitaniæ pertinentium.
Isolario d'Antonio Millo. Descrittione di tutte le Isole del mare Mediterraneo.
P. 11. Summa fœderis inter Ducem Mediolanensem & Henricum VII. Angliæ Regem.
Fœdus inter Ducem Genuensem & Henri- A cum VI. anno 1466.
Alia ad historiam Anglicam spectantia.
Historia de gestis Henrici V. Angliæ Regis.
Vitæ Sanctorum.
P. 12. Res Anglicæ, Anglice scriptæ.
Mémoires sur les affaires d'Italie & sur les Jesuites.
P. 13. Sur l'histoire de la Reine Elisabeth.
Memoranda de navigatione Francisci Drake.
Autres affaires d'Angleterre.
Genealogia Gos Patriciorum & Curwenorum.
B Barones de Kandala & familia de Bruis.
P. 14. Epitaphia composita per Gulielmum Camdenum.
De grassatoribus in vitam Henrici IV. Regis Galliæ.
Nomina Chronographorum, necnon antiquorum historicorum.
Catalogus scriptorum, præsertim Ecclesiasticorum, ordine alphabetico.
Index omnium operum Ciceronis, uti refert Leonardus Aretinus.
Oratio S. Æthelberti Regis & Confessoris.
Genealogia Joannis Comitis Cornubiæ.
Aliæ res Anglicanæ.
C P. 15. Res Anglicanæ.
Collectanea Camdeni de nominibus quarumdam Civitatum Angliæ.
Vocabularium Cambro-Britannicum.
Nomina Cambro-Britannica urbium Britanniæ.

Augustus.

Volumen grandis molis continens tabulam Geographicam Americæ, Africæ, &c.
P. 16. Res Anglicæ, Chartæ Monasteriorum & aliæ ad Angliam pertinentes.
P. 17. Chartæ & donationes multæ ad Angliam spectantes.
D P. 18. Donationes multæ Ecclesiis Anglicanis.

Tiberius.

Alcoranum Mahummedis, elegantissime descriptum
Libri Biblici.
Charta Æthelstani Regis.
P. 19. Æthelstani Regis libri.
Libri Prognosticorum.
Regulæ compositæ anno Domini 817. Imperii Ludovici, quarto Idus Julii Aquisgrani a quamplurimis Abbatibus, inviolabiliter a Benedictinis Monachis observandæ.
E Joan. Gower Chronica & alia.
De antiquitate Ecclesiæ Beatæ Mariæ Glastoniæ.
P. 20. Chronicon Saxonice scriptum.
Chronica Martini D. Papæ Pœnitentiarii.
Prophetiæ Merlini.
Qualiter Danemarchia multos procreaverit, qui Regnum Francorum ab omni parte vastaverunt.
De Carolo Simplice, de Comitibus Andegavorum, de Regibus Jerusalem, &c.
Annales de gestis Britonum, Saxonum, Danorum & Normannorum.
Res Anglicanæ multæ.

P. 21. Multa ad historiam Anglicanam pertinentia.
Registrum Chartarum Monasterii S. Mariæ in Wigorniæ civitate de qua plurima hic.
Bedæ hist. Ecclesiastica.
Alcuini, sive Albini Epistolæ.
P. 22. Orosius Saxonice.
Chronicon Saxonice.
Vita S. Edmundi.
Libri Ecclesiastici.
Odonis Cluniacensis ad Turpinum liber.
Annales Britanniæ & alia Britannica, & ad historiam spectantia.
P. 23. Felix Capella de mensura Lunæ.
Prisciani Grammatici quædam.
De Actis Henrici V. in Gallia & alia ad hunc Regem pertinentia.
P. 24. Chronica Willelmi Thornn.
L'Ordenance a enoindre & coronner le Roy & la Reyne.
Benedictiones variæ.
Benedictio aquæ frigidæ ad judicium faciendum, cum adjuratione, &c.
Rogeri Baconi de speculis comburentibus, cum figuris.
Sylvestri Gyraldi Cambrensis distinctionum libri quatuor.
P. 25. Bedæ historia.
Rogeri Bacnn opera.
De Dominis de Tateshale.
Res Anglicæ multæ.
Eginardi vita Caroli Magni.
Rheginonis Prumiensis Chronicon.
P. 26. Chronicon ab annn 646. ad annum 1189.
Registrum Chartarum Monasterii B. M. de Fontibus.
Historia Jornalensis, sive Jorvallensis.
Diarium rerum in comitiis Parlamentariis gestarum.
Livre des Monnoyes.
S. Elphegi vita & passio.
Vitæ Sanctorum.
P. 27. Vitæ Sanctnrum.
P. 28. Arculphi Episcopi liber de Jerosolymis.
Privilegia mercatorum Angliæ.
Vitæ Sanctorum.
P. 29. Vitæ Sanctorum.
Les Anciennes Chroniques de Pise.
P. 30. De Rege Edwardo I.
Res ad Historiam Anglicam spectantes.
Chronica quædam Anglicana.
P. 31. Serment des Pairs de France, Chevaliers & autres.
Multa ad Historiam Anglicam spectantia Anglice scripta.
P. 32. Collectanea de insignibus gentilitiis Nobilium familiarum gentis Anglorum.

CALIGULA.

Summa dictorum Nicolai de Cusa.
De Concilio Basileensi quædam.
Pnēmata Anglice.
P. 33. Chronicon Nicolai Gloucestriæ.
Annales Eutychii Arabice.
Chronicnn Simnnis Dunelmensis.
Res gestæ Britonum a Gilda sapiente.
Vitæ Sanctorum.
P. 34. Historia Britonum per Lazamonem.

Libri Chronicorum de rebus Anglicis.
Hieronymi de viris illustribus.
S. Cypriani quædam.
Dionysii exigui Epistola.
S. Proterii Epistola.
P. 35. Paschasini Epistola ad Leonem Papam de ratione Paschali.
Ponderum notæ vetustæ.
Ratio embolismi.
Apulei Platonici Sphæra de vita & morte.
Chronicon fratris Martini Papæ Penitentiarii.
Transacta multa Anglicana.
P. 36. Transacta multa Anglicana.

CLAUDIUS.

Res Anglicanæ & Scoticæ.
Paschalis, Gelasii, Gregorii, Anastasii Calixti Paparum Epistolæ.
P. 37. Vitæ SS. Hieronymi & Hilarii.
Bedæ vita S. Cuthberti.
Chronicon Petriburgense.
Gulielmi Malmesburiensis de gestis Pontificum Anglorum.
P. 38. Chartularium Monasterii de Boxgrave.
Ivunis Carnotensis sermones.
Multa ad Ecclesias Anglicanas spectantia.
P. 39. S. Anselmi Epistnlæ integræ.
Historia Normannorum usque ad mortem Ricardi primi Ducis, multo fusius quam apud Gulielmum Gemmeticensem.
Thnmæ Cantuariensis Epistolæ.
Multa alia de Ecclesiis Anglicanis.
P. 40. Merlini Prophetiæ.
Helinandi chronicnn.
P. 41. Res Anglicanæ & Chartæ multæ.
P. 42. Chronicon ab orbe condito ad annum Christi 1171.
Gulielmi Malmesburiensis de gestis Anglorum.
De numero provinciarum Angliæ.
Concilia Anglicana.
P. 43. Chartæ quædam Anglicanæ, quamplurimæ ad historiam Regni & Ecclesiæ Anglicanæ pertinentes.
P. 44. S. Augustini contra Manichæos.
S. Anselmi opera.
Petri Ecclesiæ Parisiensis Cantoris verbum abbreviatum.
P. 45. De mirabilibus Britanniæ.
Prologi Justini in libros Trogi Pompei.
Abbreviatio Chronicorum de diversis Codicibus diligenter excerpta per Radulphum de Diceto ab orbe condito ad annum Christi 1272.
Historiæ multæ de rebus Anglicis.
De Monasterio S. Albani.
P. 46. Epistolæ Paparum ad Lanfrancum & Anselmum Cantuarienses Archiepiscopos.
Epistolæ Friderici Imp. ad Saladinum & Saladini ad Fridericum.
Alia multa de rebus Anglicis.
Descriptio Rnmæ.
Matthæi Westmonasteriensis flores Historiarum.
P. 47. Numerus Ecclesiarum Parrochialium, villarum, feodorum militarium & Comitatuum in Anglia.

NERO. A

Canuti, Eadgari, & Aluredi leges, Saxonice.
De Abraxa ex S. Augustino.
Æthelstani & Eadmundi leges Saxonice.
Collectio Canonum ex Conciliis & Patribus.
P. 48. S. Augustini opera quædam.
Chronicæ Laudunenses a Bruto usque ad annum Christi 1338.
De rebus Anglicis multa.
P. 49. Les Coutumes de Londres, &c.
Literæ & res gestæ inter Bonifacium & Philippum dictum pulcrum. B
De locis Fratrum Minorum & Prædicatorum in Tartaria.
P. 50. Historia Caroli Magni per Turpinum.
Chronicon Monasterii Hoërnensis.
P. 51. Chronica Thomæ Rudborn.
Transacta multa Anglicana.
De rebus Siciliæ multa.
P. 52 Donatio facta per Regem Joannem Innocentio Papæ de toto Regno Angliæ & insula Hiberniæ.
Chartæ Originales multæ.
De rebus Anglicis multa.
P. 53. Chartæ multæ, Bullæ & literæ, & C de rebus Anglicis plurima.
P. 54. Res Ecclesiæ Anglicanæ.
Chronica Chronicorum Mariani Scoti.
Vitæ Sanctorum.
Necrologium Regum, Archiepiscoporum, Episcoporum, &c.
P. 55.
Registra & instrumenta varia ad Regnum & Ecclesiam Anglicanam spectantia.
Joannis de Hoveden opera.
P. 56. Registra Chartarum.
Historia de Offa primo & de Offa secundo.
Chronica varia.
P. 57. Multa ad Historiam Anglicam spectantia. D
P. 58. De origine gigantum in insula Albion olim habitantium.
De longitudine & latitudine Angliæ.
Livre d'une Dame des belles cousines de France, & du très-vaillant Chevalier le Sire de Saintré.
Nicolai Trivet Chronicon.
Vies des Saints.
P. 59. Vies des Saints.
P. 60. Vies des Saints.
Les anciennes Chroniques de Flandres.
Histoire d'Ecosse.
P. 61.

GALBA.

Chroniques d'Angleterre.
Runica quædam.
Descriptio totius orbis facta olim a principibus Romanis cum excerptis ex libris Solini & naturali historia Plinii.
Item Chronica & Annales historiæ Anglicanæ.
P. 62. Chronica Magistrorum defunctorum, brevis narratio eorumdem a Girardo, qui fuit Gardianus Hospitalis pauperum in Jerusalem.
Acta multa & transactiones Anglorum.
P. 63. Acta multa Anglorum.

De rebus Anglicanis.
P. 64. Res ad Anglicanam historiam pertinentes.
P. 65. Res ad Anglicanam Ecclesiam & regnum pertinentes.
P. 66.

OTHO.

Res Anglicanæ.
S. Gregorii Pastorale.
Annales Anglorum.
P. 67. Leges Novellæ Theodosii, Valentiniani, Majoriani, Severi.
Caii liber Institutionum.
Pauli Sententiarum libri quinque.
Gregoriani liber primus.
Papiniani liber primus.
Senecæ ad Paulum.
Liber Proverbiorum Senecæ.
Asserius Menevensis de gestis Alfredi Regis.
Ælmeri Monachi Epistolæ.
Vitæ Sanctorum.
P. 68. Incantatio contra variolam oculorum.
Narratio de morte subitanea Joannis Wicliff. scripta propria manu Thomæ Gascoigne.
Petri Alfonsi Judaïsmus.
Res Anglicæ multæ.
Constitutiones variæ.
P. 69. Res Anglicæ.
Literæ Gulielmi conquestoris, Alexandri Papæ, Alexandri Regis Scotorum.
Historia Britonum.
Annalium libri.
P. 70. de Templariis.
Res Anglicæ.
Chronica Rogeri de Wendover.
P. 71. Libri Pii & vitæ Sanctorum.
Ordonnances du Conseil du Parlement & de la Chambre des Comptes, autres Ordonnances.
Topographia Croylandiæ, &c.
Chartularium prioratus de Lenton.
P. 72. S. Gregorii Papæ Dialogi.
Ivonis Carnotensis opera.
De Henrico VIII. quædam.
Res Anglicæ.
P. 73. Res Anglicæ.
Statuta varia.
S. Bernardi opera.
Eugenii Papæ Epistolæ.
P. 74. Res Anglicæ.
Descriptio Angliæ, Genealogiarum series.
Ranulphi Cestrensis Polychronicon.
Bedæ quædam.
P. 75. Quelques Livres en ancien François.
Nomina familiarum antiquarum gentis Anglicanæ. E
Chartæ antiquæ.
P. 76. Res Anglicæ.
Vitæ Sanctorum.
Res Anglicæ.
Vitæ Sanctorum Angliæ Collectore Joanne Capgravio.
P. 77. Vitæ Sanctorum Angliæ.
Opera Roberti Grosthead.
P. 78. De rebus Anglicis.
P. 79. Voïages.
Statuta Synodorum.

VITELLIUS.

De fabrica & usu cujusdam instrumenti,

quod Curforem appellat Auctor in obfervan- A da altitudine folis.

P. 80. Chartæ, Conftitutiones & alia ad rem Anglicam pertinentia.

P. 81. Chartæ, Conftitutiones, Rituale antiquum.

Gulielmi Gemmeticenfis hiftoria.

P. 82. Annales a Chrifto nato ad annum 1448.

Res Anglicanæ.

Annales alii ad annum 1335.

Gildæ de Compoto.

Alphabetum Norwegicum, five Runicum.

P. 83. Res Anglicæ.

Faufti Andrelini Foroliviensis poëmata. B

Annales Wintonienfis Monafterii & alia.

P. 84. Libri Ecclefiaftici Anglicani.

Acta & tranfactiones Anglorum.

P. 85. Macrobii Saturnalia.

Res Anglicæ.

Sermones varii lingua Saxonica.

P. 86. de rebus Angliæ.

Petri Abælardi verfus Elegiaci.

Fratris Adæ de Marifco O. M. opufcula.

P. 87. De Rebus Ecclefiæ Anglicanæ.

Joannis Harpsfeldi Chronicon a diluvio ad annum 1559.

P. 88. Varia ad Hiftoriam Anglicam pertinentia.

P. 89. De Anglorum hiftoria.

P. 90. Petri Blefenfis opera.

Hiftoria Anglorum ufque ad annum 1251.

De Fundatione Abbatiæ de Fifcamps in Normannia.

Liber Pentachronon ex prophetiis beatæ Hildegardis.

P. 91. Hiftoria Hamburgenfis Ecclefiæ per Aimundum.

Leges Scanicæ, five Schanienfes per Andream Archiep. Lundenfem.

Laurentii Noelli collectanea.

Chartæ multæ Anglicanæ.

P. 92. Res Anglicanæ.

P. 93. Multa ad Hiftoriam Anglicanam pertinentia.

Res Ecclefiafticæ.

Vita S. Edmundi Regis.

P. 94. de Bellovacenfi Epifcopo bellicofo a Ricardo Anglorum Rege capto.

Vitæ Sanctorum.

Annales a Chrifto ad annum 1272.

P. 95. Bedæ hiftoriæ Ecclefiafticæ hift. Anglorum libri V. & alia ejus opera.

Multa ad Ecclefiafticam Anglicanam hiftoriam pertinentia.

P. 96. Giraldi Cambrenfis defcriptio Walliæ, & alia ejufdem.

Aliæ res Anglicanæ.

P. 97. Multa ad Regnum Angliæ & Ecclefiam Anglicanam fpectantia.

Leonardi Aretini opera.

Senecæ opera.

P. 98. Lex Salica.

Res Anglicæ.

P. 99. Scotorum hiftoria.

Ecclefiæ Anglicanæ negotia.

P. 100. Annales Angliæ ex variis Chronicis & hiftoriis Manufcriptis defumptæ, videlicet:

1. Roffenfis Ecclefiæ.
2. Matthæi Paris.
3. Matthæi Weftmonafterienfis.
4. Florentii Wigornienfis.
5. Rerum geftarum Lanfranci Archiepifc. Cantuarienfis.
6. Hibernicenfis.
7. Ailredi Rievallenfis.
8. Ricardi Hagulftadenfis.
9. Joannis Hagulftadenfis.
10. Symeonis Dunelmenfis.
11. Radulphi de Diceto.
12. Stephani, primi Abbatis Cœnobii S. Mariæ Eboracenfis.
13. Joannis Sarisberienfis.
14. Rogeri Hovedeni.
15. Gualteri Conventrienfis.
16. Glaftonienfis Monafterii.
17. Gualteri Gisburnenfis.
18. Thomæ Gray, Gallice.
19. Thomæ Rudborn.
20. Joannis Stubbs.
21. Anonymi apud M. Lovelis jurifperitum.
22. Anonymi apud M. Savile Eboracenfem, & ex multis aliis hiftoriis.

Alii libri Annalium & hiftoriæ Anglorum.

P. 101. Joan. Sarisberienfis Epiftolæ.

Alia multa ad Hiftoriam Anglorum.

Chartæ & ftatuta ad Angliam fpectantia.

C P. 102. Chartæ & ftatuta ad Angliam fpectantia.

De Curia Romana quædam.

Bullæ Urbani & aliorum.

P. 103. Res Anglicæ.

Vitæ Sanctorum.

Chronica Mofcovitica charactere Sclavonico.

Alia multa de Anglia & de re Ecclefiaftica Anglicana.

P. 104. Chronica Hollandiæ.

Hiftoria Veneta.

Vespasianus.

D

De fabrica & ufu Aftrolabii.

Martiani Capellæ quædam.

Prifciani quædam.

P. 105. Genealogia Regum Franciæ.

Res Anglicæ.

P. 106. Res Anglicæ.

Hilperici Calculatoris rudimenta.

Petri de Vineis Epiftolæ.

Apollonii Regis Tyri vita.

P. 107. Vitæ Sanctorum.

Alcuini opera.

Robert de Balfac ancien Livre pour la Guerre.

E P. 108. De Rebus Anglicis.

P. 109. De Rebus Anglicis.

Entrée de Marie Princeffe d'Angleterre dans Paris 1514.

P. 110. Res ad Angliam fpectantes.

P. 111. Res & gefta Anglorum.

Alanus de planctu naturæ.

Julius Solinus.

P. 112. Acta Anglorum.

Sermones & res Ecclefiafticæ.

P. 113. Petri de Riga Aurora.

Res Britannicæ.

P. 114. Radulphi Nigri chronicon.

Alia de rebus Anglicis.

Ælfrici Abbatis Homiliæ.

P. 115. Res Anglicæ.
Nennii historia de Britannia.
P. 116. Res Anglicæ.
P. 117. Ad Historiam Anglorum.
P. 118. Res Anglicæ.
P. 119. Idem argumentum.

TITUS.

Multa ad historiam Anglorum spectaotia.
P. 120. Multa de Anglorum historia & consuetudinibus.
P. 121. Nigelli speculum Stultorum.
Ad Historiam Anglicam multa.
P. 122. Ad historiam Anglorum.
P. 123. Maxima pars Angliæ historiam respicit.
P. 124. Quædam Ecclesiastica, deinde de Aoglia præcipue agitur.
P. 125. Res Anglicæ ut & p. 127. & 128.
P. 129. Thomæ Archiep. Cantuariensis Epistolæ.
Alphabeta variarum linguarum.
P. 130. 131. Quæ præcipua occurrunt ad Historiam & res Aoglicas pertinent.
P. 132.

DOMITIANUS.

Isidori Hispal. de natura rerum.
Glossæ diversæ, sive expositiones vocabulorum difficilium.
Libellus Prisciani nomine compositus.
Bedæ quædam.
Index librorum Athelstaoi.
Itinerarium Giraldi Cambreosis, &c.
Ejusdem descriptio Cambriæ.
Alia ejusdem.
Bedæ Chronica.
P. 133. De Successione Episcoporum Menevensium.
Cognatio & genealogiæ Brychain, unde Brechinia dicta est, pars Demetiæ.
Chronica Fr Jo. Somour Ord. S. Fraucisci.
Breve Chronicoo Regum Britonum & Anglorum, ubi de homagio Regis Scotiæ.
Hist. Regum Britonum & Aoglorum a Bruto ad Depositionem Eduardi II.
Petrus de Icham, Chronicoo Angliæ.
Registrum Chartarum Monastcrii Radingensis.
Alia Angliæ Chronica.
Versus Wallici.
Breve Chrooicon.
Poëma de Purgatorio S. Patricii.
Radulphi Archiep. Cantuariensis Epistola.
Willielmi I. de Primatu Cantuariensis Ecclesiæ.
Concilia Lanfranci, quibus inter fuit Thomas.
De Girardo qui successit Thomæ Eboracensi.
Giraldi Cambrensis de electione sua in sedem Meneveosem.
Ars Tabellionatus.
Caralogus beoefactorum Ecclesiæ Dunelmensis.
Historia Regum Saxonum.
Nomina antiquorum Archiepiscoporum Cantuariensium, Eboracensium, &c.
Nomina Comitatuum Angliæ.
De successione Comitum Northumbrensium.

A Epistola Paschalis ad Henricum Imperatorem.
Compendium historiæ a Turri Babylonica ad Ludovicum Imp. filium Caroli Magni.
Initium historiæ Bedæ Latine & Saxonice Hist. Angliæ usqoe ad ultima tempora.
P. 134. Epistola Roberti Abbatis S. Michaëlis ad Robertum Abbatem Beccensem.
Sigeberti Gemblacensis Annales.
Leges Anglicæ.
Epistola Henrici Huntingdoniensis ad Gualterum.
Historia brevis de Ducibus Normannorum & Regibus Anglorum a Rollooe ad Eduardum B II.
De fundatiooe Monasterii Gloucestriæ.
S. Aldhelmi Abbatis Malmesburiensis Epistola ad Heahfridum contra Scotorum artes.
Dionysii exigui Epistolæ.
Catalogus Regum Aogliæ ab Ina ad Eduardum.
De Heredibus Scotiæ.
Conventiooes inter Reges Angliæ & Scotiæ.
De filiis Woden Regis.
De divisione Aogliæ in varia regna sub primis Regibus Saxonicis.
Chronica quædam.
C Vitæ Sanctorum Gallicè.
P. 135. Chronica alia.
Ricardi Divisensis chronicon.
De Ecclesia Lateraneosi.
Chronica alia.
Historia Ecclesiæ & Insulæ Eliensis
Registrum chartarum istius Ecclesiæ.
Processus factus ad corooationem Ricardi II. Regis.
P. 136. Chronica Hiberniæ.
Genealogia Butleliorum & Darciorum Comitum Ultoniæ.

CLEOPATRA.

D Liber de gestis Regum Britooum.
Glossarium Latino-Saxonicum.
Gulielmi Camdeni quædam.
Chronicoo Londinense.
Aooales Monasterii de Theoksbery & ejusdem Mooasterii Registrum.
Albrici de computo luoæ.
Bernardi Morlaneosis Cluniacensis de contemptu mundi.
D. de Betteville de expeditione in Scotiam & prælio Mussulbergensi.
Henrici de Silegrave chronicon.
P. 137. Bernardi Silvestris Cosmographia, E prosometrice.
Annales ab Eduardo I. ad Eduardum Tertium.
Historia belli sacri.
Prophetia reperta Valentiæ in Hispania de consummatione sæculi per ignem.
Legenda de ampulla olei sacri, a B. Virgine Maria Thomæ Cantuariensi data, qua Reges Angliæ uogi debent.
Ailredi Rievallensis historia Angliæ.
P. 138. Henricus Huntingdonensis de imagine mundi.
Chronicon Sarisberiensis Ecclesiæ.
A aliud ochronicon.
Leges Howelli boni principis Walliæ Gallice.

Anticlaudianus Magistri Alani de Anti-Rufino.
Magnus Gruberus de Origine Rheni fluvii.
Frederici M. Imperatoris Constitutiones.
Registrum chartarum Monasterii Burgi Sancti Petri.
P. 139. Nomina Cardinalium Anglorum.
Chronica varia.
De Episcopis Herefordiæ.
Chronicon Abbatiæ de Stanlaw.
Fundatio Monasterii de Luffeld.
De Comitibus Sarum, Pembtochiæ, Albæmarlæ, Glouceftriæ, Somerfetiæ & Dorfetiæ, Suffolciæ, Warvici,
De fundatione Ecclefiæ Eboracenfis.
Bullæ Paparum.
De prælio intet Anglos & Scotos, in quibus virtutes Douglafiorum & Perfiorum celebrantur, verfibus Scoticis.
Numerus Ecclefiarum Parochialium, Villarum, feodorum militarium & Comitatuum in Anglia.
P. 140. Epiftola apologetica Joannis Eboracenfis, Angliæ Cancellarii, ad Joannem Swan Jurifconfultum.
Epiftolæ aliæ multæ.
Epiftola Sigifmundi Imperatoris ad Papam.
Diarium Geftorum Henrici VIII. in Gallia anno 1513.
Leonardi Aretini quædam.
Antonii Tudertini confolatio ad Cardinalem Capuanum.
P. 141. Statuta & ufuagia quædam Anglicana & res aliæ Anglicanæ.
Aurelii prudentii de virtutibus & vitiis.
Modus tenendi Synodos in Anglia.
Hiftoria de geftis & actibus Ricatdi I.
Chronicon Radulphi Nigri.
Prophetiæ Merlini.
Joannis de India Epiftolæ.
P. 142. Vitruvii de Architectura, libri X.
Julii Solini Polyhiftor.
Chronica quædam.
Litera Caroli Regis Franciæ ad Ricardum Regem Angliæ.
Chronicon Glaftenburienfe.
Giraldi Cambrenfis opera.
Galfridi Monumetenfis de geftis Britonum.
Annales Anglici.
P. 143. S. Gregorii Papæ Epiftolæ.
Generale Concilium Regni Anglorum.
Anfelmi Abbatis Beccenfis vita.
Bullæ Paparum multæ.
P. 144. Difceptatio de pace inter Eduardum III. & Philippum Regem Franciæ.
De Conciliis Conftantienfi & Bafileenfi.
Epiftolæ D. Cromwelli, Thomæ Cranmeri & aliorum.
Literæ Philippi Melancthonis ad Henricum VIII.
Reginaldi Poli literæ.
P. 145. Res Anglici Regni.
Nomina Archiepifcoporum Cantuarienfium ab Auguftino ad Jo. Whitgift.
Cantuarienfis fedis privilegia.
Decreta a Cardinali Polo Legato Papæ edita, anno 1555.
P. 146. Anglica negotia varia.
De coadjutore Epifcopo London. conceffo anno 1280.
De crimine Barattiæ.
P. 147. Indices fententiarum latarum in curia audientiæ & in curia de Arcubus London. in caufis decimarum.
P. 148. Collectanea de præcedentia Regum Angliæ.
Difceptatio de præcedentia inter Legatos Franciæ & Hifpaniæ in Concilio Tridentino.

FAUSTINA.

Catalogus Regum Auftralium Saxonum.
Regiftra chartarum quædam.
Joannes XXII. Papa ad Univerfitatem Oxonienfem.
P. 149. Itinerarium, five gefta Ricardi Regis Angliæ in Judæa per Ricardum Canonicum.
Mores Saracenorum & leges.
Annales de geftis Britonum, Saxonum, Danorum & Normannorum.
De Carolo Simplice.
Prophetiæ Merlini.
P. 150. Narratio de proceffu Philippi Regis Francorum contra Bonifacium Papam.
Res Ecclefiæ Anglicanæ multæ.
Epiftolæ quampturimæ.
Chartæ.
P. 151. De Saxonibus, five Anglis, unde funt orti, & de eorum adventu in Britanniam.
Martini Poloni chronicon.
Vitæ Sanctorum.
Alcuini quædam.
P. 152. Epochæ quædam celebriores.
Annales Anglici.
Epiftolæ multæ.
P. 153. Generalogia Comitum Richemund.
De Comitatu Richemundiæ multa.
Charta Aëlidis Duciffæ Britanniæ.
Regiftrum chartarum Abbatiæ Malmesburienfis.
Chronica quædam.
P. 154. Res ad Angliam pertinentes.
De Academia Cantabrigienfi.
Regiftrum Ecclefiæ Roffenfis.
Topographia Hibernica.
Catalogus Cancellariorum Univerfitatis Oxonienfis.
P. 155. Literæ multæ Univerfitatis Oxonienfis.
Genealogia quarumdam nobilium familiarum in Anglia.
Cancellarii Angliæ.
Cuftodes Rotulorum.
Admiralli Angliæ.
P. 156. Chronica Angliæ.
P. 157. Genealogies. Res Anglicæ.
Annales integri Gulielmi Camdeni.
P. 158. Origenis Homiliæ.
Regiftrum curiarum.
Ricardi de Aungetvile Philobiblon.
Ariftotelis opera.
Alfraganus de Nativitatibus.
Alii multi fcriptores de Aftrologia judiciaria.
Ambrofius de Officiis.
Hildeberti Ceuomanenfis quædam.
Statuta Angliæ.
P. 159. Statuta Angliæ.
Gregorii Turonenfis quædam.
Hugonis de Folieto quædam.
S. Auguftini quædam.
S. Ambrofii quædam.

EXCERPTA

EXCERPTA
EX CATALOGIS
BIBLIOTHECARUM
ANGLIÆ,

Qui cusi fuere Oxoniæ anno 1697.

Ex Bibliothecæ BODLEIANÆ *classi prima.*

1. MANUELIS Chrysoloræ Erotemata Grammatica.
3. Novi Testamenti pars cum scholiis Græcis.
4. Libanii Epistolæ 268.
5. Thalassii præcepta Ascetica.
6. Anonymus de Syntaxi.
7. Conciones apud Thucydidem.
8. Abgari Epistola ad Christum & Christi responsum. Cypriani precatio & adjuratio velut amuletum quoddam adversus morbos. Item aliorum Patrum precationes & adjurationes. Modus excantandi sata & vineas a reptilibus infestata, nominibus *Tryphonis*, *Eustathii & Juliani*.
9. Libanii Epistolæ 161.
10. Joannis Damasceni quædam & Epistolæ.

Basilii Imperatoris ad filium Leonem Parænesis.

12. Joan. Climaci scala.
14. Grammaticalia varia, non spernenda, ut videtur.

Tabulæ Grammaticæ, de syntaxi.

15. Cosmæ Indicopleustæ quædam.
17. Alexandri Magni Gesta, Init. οἱ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων [illegible]
18. Constantini Manassis Chronicon versibus politicis.

Chronologia Imperatorum a Constantino Magno ad Alexium Comnenum.

Recensio Patriarcharum Constantinopolitanorum.

19. Basilii Magni & Libanii Epistolæ quædam mutuæ.
22. Schedæ logicæ variæ.
24. Joannis Tzetzis Metaphrasis Allegorica Iliadis Homeri versibus politicis.
25. Cyrilli Cyziceni opuscula.
26. Canones Apostolorum. Item Canones Conciliorum qui numerantur.

Irenæi fragmentum adversus hæreses.

27. S. Maximi centuriæ sex & opera multa. Joannes Grammaticus contra Acephalos. Gregorii Nysseni Homiliæ quædam.
28. Euthymii Zigabeni Catena in Matthæum, Marcum, Lucam & Joannem.
29. Quatuor Evangelia cum Epistola Eusebii ad Carpianum.
30. Ammonii Comment. in Porphyrii Isagogen.

Antiochi responsa ad quæsita Theologica.

32. Antiochi sermones multi.
33. Matthæi Monachi contra Judæos.

Gennadii Scholarii contra Judæos.

Plethonis Monodiæ.

34. Gregorii Nazianzeni carmina multa. Aristophanis Plutus. Euripidis Phoenissæ.
36. Gennadii Apologia pro Synodo Florentina. Menandri Gnomæ ordine alphabetico. Heracliti & Democriti versus.
37. Euripidis Hecuba cum scholiis.
38. Aristidis orationes quatuor.

Aristophanis Lysistrata.

Oppiani Halieutica cum scholiis.

39. Sapientum Gnomæ & Apophthegmata.
41. Euclidis Harmonica.

Aristoxeni Harmonica.

Alypii Harmonica.

Gaudentii Harmonica.

Nicomachi Enchiridion Harmonicum.

43. Aristophanis Comœdiæ duæ priores.
44. Chronologia Imp. Romanorum a Julio Cæsare ad Mich. Comnenum Palæologum.

De structura Templi Sanctæ Sophiæ.

45. Demosthenis Olynthiaca.

Oraculum lingua vulgari.

46. Pindari Olympia & Pythiorum quædam. Hesiodi opera & dies cum scholiis. Homeri Batrachomyomachia. Musæi Hero & Leander.
47. Homeri Ilias.
48. Nicephori Gregoræ tractatus Philoso-

phici. Gregorii Naz. carmina quædam.
49. Joannis Humilis logica & Philosophica ad Cosmum.
50. Homeri Batrachomyomachia.
Philostrati Epistolæ 22.
Libanii Epistolæ sex.
Phocylidis Poësis.
Oracula Græcorum.
Aphthonii fabulæ.
Iambici versus varii.
51. Isocratis orationes quædam.
Philippi Macedonis Epistola ad Aristotelem.
Artaxerxis Epistola ad Hystanem.
Hippocratis Epistola & Hystanis.
Hippocratis Epistola ad Demetrium.
Hystanis Epistola ad Artaxerxem.
Artaxerxis Epist. ad Coos.
Libanii Epistolæ duæ.
52. Grammatica anonymi.
53. Manuelis Moschopuli Praxis Grammatica.
54. Geopooica Constantino IV. vulgo adscripta.
55. Chrysostomi Homiliæ multæ.
56. Syoesii Epistolæ & hymni, & alia.
Lysidis Pythagorei Epistola ad Hipparchum.
Libanii quædam.
Phocylidis carmina.
Agathiæ Epigrammata.
Aristidis quædam.
Luciani quædam.
57. Constantinus Lascaris de subscriptis vocalibus.
58. Canones Persici Astronomici.
60. Hesiodi opera & dies & Theogonia cum scholiis.
61. Sophoclis duæ Tragœdiæ.
62. Pindari Olympia.
63. Tabulæ seu Canones Astrooomici Persarum.
Libanii quædam.
Aristidis quædam.
Matthæi Blastaris de appositione cocti frumenti in officio pro mortuis.
64. Homeri Batrachomyomachia.
Galeomyomachia.
Pythagoræ aurea carmina.
Phocylidis Gnomæ.
Solonis carmina.
Catonis Goomæ versæ per Maximum Planudem.
Musæi Hero & Leander.
65. Diooysii Areopagitæ opera.
66. Sophoclis & Euripidis quædam.
67. Gregorii Naz. Christus patiens Tragœdia.
68. Harmenopuli Lexicon.
Menses Romanorum, Ægypt. Maced. Cappadoc. Græc. Hebr. Bithyoorum & Cypriorum.
Libanii multa.
Callistrati Descriptio Satyri.
Pythagoræ aurea carmina.
Aristidis & Phocylidis quædam.
Tryphonis Grammatici opuscula.
69. Nicephorus Monachus de custodia cordis.
70. Aristotelis quædam.

Ptolemæi Tetrabiblon.
Heronis Geodæsia.
71. Leonis Papæ Epistolæ quædam.
Honorii Epistola ad Arcadium circa Joan. Chrysostomi exilium & mortem.
Alia quædam de re eadem.
Herodianus de Dichronis.
Hephæstionis de Metris.
Libanii quædam.
Palæphati historiæ incredibiles.
Donati Grammatica parva.
73. Demosthenis orationes.
74. Euripidis Hecuba, Orestes, Phœnissæ.
Fragmentum scholiorum in Æschyli Prometheum.
75. Nicolai Cabasilæ expositio Missæ.
76. Basilii, Gregorii Naz. & Libanii Epistolæ aliquot.
Harpocrationis Lexici fragmentum.
Epimenidis vita per Diogenem Laërtium.
Abgari Epistola ad Christum.
77. Danielis Monachi Raithu vita.
78. Arati Phænomena.
Dionysii Afri Periegesis orbis.
79. Aristotelis libri Physicorum.
80. Const. Lascaris Grammatica.
81. Greg. Sinaïta de Tranquillitate.
82. Arrianus de Expeditione Alexandri.
83. Nicephori Blemmidæ logica.
84. Moschopuli Erotemata.
85. Basilii Magni Homiliæ novem.
Platonis Epistolæ quinque ineditæ.
86. Apostolorum & Conciliorum Canones & alia ad Canones spectantia.
Simeonis Magistri Epitome Canonum.
87. Pselli Paraphrasis in Prædicabilia & prædicamenta.
88. Joan. Tzetzes de urinis.
Athenæus de urinis & de pulsibus.
89. Manuelis Moschopuli schedæ.
90. Bessarion Cardinalis de Eucharistia & alia.
91. Athanasii Epist. ad Rufinianum.
92. Georgii Scholarii de dissidio Græcos inter & Latinos.
93. Hippolyti Martyris de consummatione mundi.
94. Pauli Alexandrini Isagoge Astrologica.
95. Cyrilli Alexandrini Lexicon.
Thrasylli vel Pythagoræ Epist. ad Ammum Regem Ægypti.
96. Gregorii Naz. Carmina cum notis Nicetæ Davidis.
Sophronii Patr. Jerosol. carmen in Thermas.
97. Origenis Epistola ad Africanum de Historia Susannæ.
Athenagoræ Apologia pro Christianis.
Basilii Imperatoris Parænesis ad filium.
Philostrati Lemnii Heroïca.
99. Anagnosticon Liturgiæ Quadragesimæ.
100. Tabulæ Persarum Astronomicæ.
101. Disputatiooes inter Græcos & Latinos de processione Spiritus-Sancti.
Joan. Phurni Monachi Disceptatio cum Petro Mediolanensi Episcopo.
102. S. Basilii Cæsariensis expositio in Esaiam.
103. Moschopuli collectio vocum Atticarum.

104. Ejusdem Grammatica.
106. Nic. Blemmidæ Epitome logicæ.
107. Basilii Magni quædam.
108. Gregorii Nysseni Homiliæ.
109. Theocriti Idyllia.
Hesiodi Theogonia.
Arati Phænomena.
111. In fine Genethliaca quædam.
113. Asclepii Tralliani in Arithmericam Nicomachi.
114. Herodoti historia.
Plutarchi Sertorius & Eumenes.
Excerpta ex Diodori historia de vino.
Gemisti Plethonis Geographica.
115. Phocylidis Poësis.
116. Aristidis Panegyricus Imperatori M. Aurelio Antonino.
Dionysii Thracis Grammatica.
117. Excerpta quædam hinc & inde ex Suida, Diogene Laërtio & Diodoro ad Cretam spectantia.
Platonis definitiones.
118. S. Athanasii expositio Psalterii.
Gregorii Naz. Gnomologia distichis & tetrastichis.
Hesychii ad Theophylactum de sobrietate animi.
119. Herodoti de vita Homeri.
Gorgiæ Encomium Helenæ.
Arati Phænomena.
Glossarium.
120. Euripidis Hecuba, Electra & Phœnissæ.
121. Basilii Magni Epistolæ 248. & Libanii Epistola ad Amphilochium.
122. Euthymii Zigabeni in Psalmos & in Cantica Scripturæ Sacræ.
123. Theodoreti Quæstiones in Octateuchum.
Ejusdem in Ruth.
124. Ptolemæi Harmonica.
125. Phurnutus aut Cornutus de cælo.
Aristoteles de Mundo ad Alexandrum.
Synesii Cyrenæi Epistolæ 86.
Demetrii Chrysoloræ Epistolæ ad Manuelem Palæologum Imperatorem.
Synesii de regno.
Inventores Philosophiæ Tabula expressi.
126. Gregorii Naz. Homiliæ.
Ejusdem Tetrasticha aliquot, pleraque inedita.
127. Aristophanis Plutus, Nubes, Ranæ.
128. Maximi Monachi opera multa.
129. Epiphanius de lapidibus in pectorali Sacerdotis.
Zonaræ quædam.
130. Theodori Studitæ catecheses.
131. Philostrati icones.
Basilii Magni Epistolæ aliquot.
Gregorii Naz. Epistolæ paucæ.
Justiniani Imp. Novellæ.
Epistolæ Erastothenis ad Æschinem.
Platonis ad Axiochum.
Meretriciæ, rusticæque.
Plutarchi de placitis Philosophorum quatuor libri priores p. 404.
Aristotelis de juventute & senectute, &c.
132. Theodoreti in Psalmos.
Basilii quædam opera.
Germani Patriarchæ CP. in B. Virginem.

A 133. Excerpta ex Plutarchi parallelis.
Gregorii Nazianzeni tetrasticha quædam & poëmata.
Juliani Imp. disticha duo.
Aristotelis Epistolæ 4.
Phalaridis Epistolæ 31.
Bruti Epistolæ 29.
135. Epiphanii Arch. Cypri Hom. in sepulturam Domini.
Gregorii Naz. Homiliæ plurimæ.
136. Prolegomena in Aristidis Orationes.
Luciani Mortuorum Dialogi multi.
Aristidis Orationes 26.
137. Plutarchi Theseus & Romulus, Solon
B & Publicola, Themistocles & Furius Camillus, Aristides & M. Cato, Cimon & Lucullus, Pericles & Fab. Maximus, Nicias & M. Crassus, Alcibiades & Coriolanus, Demosthenes & M. T. Cicero.
Arriani de expeditione Alexandri.
138. Joannis Climaci opera.
139. Synesii Epistolæ CLVI. inter quas Lysidis Epistola ad Hipparchum, *fol.* 84.
Synesii alia opera.
Lysiæ oratio funebris.
Demosthenis funebris oratio.
142. Hermiæ Sozomeni hist. Ecclesiastica.
Evagrii Scholastici Hist. Ecclesiastica.
C Nicephori Callisti excerpta ex Josephi antiquitatibus. Ex Eusebii historia Ecclesiastica excerpta.
E Sozomeno excerpta. His adjunxit Theodorus ea in quibus Theodoretus & Socrates ab eo discedunt.
Breviarium hist. Ecclesiasticæ Theodoreti.
Ejusdem excerpta ex historia Ecclesiastica Theodori Anagnostæ.
Philostorgii historiæ Ecclesiasticæ epitome ἀπὸ φωνῆς Photii Patriarchæ. Ab ea quæ extstat apud Photium multum diversa & amplior multo.
Attici Patriarchæ Constantinopolitani Epi-
D stola ad Cyrillum Alexandrinum de nomine Joannis Chrysostomi jussu Imperatoris in Diptycha relato.
Ejusdem Epistola ad Petrum & Edesium Diaconos Alexandrinos.
Cyrilli Alexandrini Epistola ad Atticum.
Dionysii Areopagitæ Epistola ad Joannem Evangelistam.
Basilii Epistola ad Presbyteros Colonæos.
Synodica Epistola data anno Domini 1250. circa translationem Episcoporum ab una sede in aliam.
Synodica Epistola data anno Domini 1265. circa translationem Germani ab Adrianopoli
E ad Patriarchatum sedis Constantinopolitanæ.
Exempla ex historia Socratis congesta, quibus adstruitur jus transferendi Episcopos ab una sede in aliam, præsertim vacantem.
Exempla ex hist. Ecclesiastica eorum, qui præter Canonas ad Thronum patriarchalem evecti sunt, viventibus adhuc legitimis Patriarchis.
Brevis enumeratio Patriarcharum qui ex sedibus injuste pulsi sunt.
Canones quidam de Presbyterorum obedientia.
Excerpta ex chronico Hippolyti Thebani de Incarnatione Christi, & de annis quos vixit B. Virgo, de Joanne-Baptista, de Evangelista. &c.

Excerpta e chronico Eusebii, & ab ore Hegesippi Apostolorum coætanei de Martyrio Jacobi Justi.

Epiphanii Monachi & Presbyteri character B. Virginis & Domini nostri.

Idem ut videtur de dissidio quatuor Evangelistarum circa Resurrectionem Christi.

E Dorotheo ut videtur, excerpta de duodecim Apostolis & 70. Discipulis, ubi prædicaverit quisque, & quem vitæ exitum est sortitus.

Dorotheus, de Byzantio & ejus Episcopis.

Nicephori Callisti catalogus Episcoporum Constantinopolitanorum.

Catalogus iste, prout exstat apud Scaligerum in Eusebio suo, desinit in Photio. Verum hic post Photium exhibet 42. Episcopos, usque ad tempora Joannis Ducæ, qui imperare cœpit anno Domini 1221.

143. Liber e diversis auctoribus, qua sacris, qua profanis. *Collectio ex variis Poëtis & Rhetoribus exque nostra disciplina.* Distribuitur in capita 48.

144. Basilii Magni Homiliæ novem in Genesim, quarum prima aliquot foliis mutila est.

Gregorius Nyssenus de opificio hominis.

Ejusdem apologia pro Hexaëmeron fratris sui Basilii.

145. Jo. Chrysostomi Homiliæ quædam.

Origenis Epistola de historia Susannæ.

Athenagoræ legatio pro Christianis.

De Græcorum notis Arithmeticis.

Marci Hieromonachi laudatio Eliæ Thesbitæ.

Plotini Enneades.

Jo. Grammatici cognomento Philoponi commentarius in prædicabilia.

Davidis cujusdam Philosophia.

Aristotelis problemata.

Scholia in Aristotelis Analytica priora.

Dionysii Perihegesis, sive orbis descriptio.

Leonis Imperatoris Vaticinia cum aliis Græculorum nugis.

Brevis narratio actorum in Concilio Florentino inter Græcos & Latinos.

Nicolai V. Papæ Epistola ad Constantinum Imp. circa Concilium Florentinum.

Bessarionis Cardinalis Epistola ad Græcos.

Jo. Plusiadini Canon Concilii Florentini.

Theophylacti Bulgariæ Episcopi in Epistolas Pauli.

Gregorii Naz. sermo.

Alexii vita.

Narratiuncula de duobus Clericis Tzangariensibus.

Interrogationes & responsiones de Digamis, & de Monachis & Presbyteris pellices alentibus.

Sermo in Dominica τῆς τυροφάγου, sive prima quadragesimæ. Sermones quadragesimales incerto auctore.

S. Jo. Chrysostomi sermones varii & Homiliæ.

S. Epiphanii in Sepulturam Domini.

S. Ephræmi Sermones.

S. Georgii Martyrium.

S. Demetrii Martyrium.

Theodori Tyronis Martyrium.

S. Petri & Pauli Martyrium.

S. J. Chrysostomi sermones.

Guriæ, Samonæ & Abibi miraculum.

Jo. Chrysostomi sermo in consilium Diaboli & inferni.

Ejusdem Homiliæ.

Theodori militum ductoris Martyrium.

Menæ Martyrium.

S. Athanasii Alex. sermo de salute.

Timoth. Arch. Alex. narratio miraculorum S. Menæ.

S. Ephræmi sermo.

Incerti quæstiones & responsiones.

S. Euphrosyni coqui Martyrium.

Cyrilli Alexandrini sermo de migratione animæ.

S. Alexii vita.

S. Macarii Eremitæ vita.

S. Martiniani vita.

Macarii Eremitæ visiones.

Danielis visiones.

S. Susannæ vita & Politia & Martyrium.

Germani Patriarchæ C P. in Annuntiationem B. Virginis.

S. Euphrosynæ cognomento Smaragdi vita & politia.

S. Maximi vita per S. Ephræmum.

Oratio in Assumptionem Christi.

In Pascha Domini Dominica ὀρθοδοξίας.

Epistola SS. Patrum Christophori Alexandrini, Jobi Antiocheni, Basilii Jerosolymitani ad Theophilum Imperatorem.

Jo. Chrysostomi Homiliæ multæ.

Epiphanii Episcopi Cypri oratio in festo Palmarum.

S. Apollinariæ vita.

S. Ephræm Syri de Cruce.

Eusebii novem Homiliæ in memoriam Sanctorum. Non sunt Eusebii Cæsariensis historici.

Gregorii Nysseni quædam.

Jo. Damasceni quædam.

Marini vita per Theorimum.

S. Demetrii vita, Martyrium, Fidei confessio.

S. Ephræmi sermo in Joseph.

Vita Asenethæ filiæ Pentefræ Heliopolitani, nuptæ Josepho.

Acacii Melitenæ Episcopi vita.

Vita Joannæ in puteo.

Eustachii Martyrium.

Zosimi Martyrium.

Fragmentum vitæ Cosmæ & Damiani.

Sisinnii Patriarchæ CP. de nuptiis illicitis aut probibitis.

Narratio unionis Ecclesiæ sub Constantino & Romano.

Theodori Patriarchæ Antiocheni utrum liceat eidem duas patrueles ducere in uxores.

Scholia in titulos quosdam juris Græco-Romani.

Protheoria legum.

Constantini donatio.

Condemnatio Judicum per Leonem & Alexandrum Imperatores.

Harmenopuli Nomophylacis & judicis Thessalonicæ Manuale legum.

Recitatio Canonum sub variis Imperatoribus editorum, contra eos qui Imperatoribus insidias struunt, vel in eos insurgunt.

Harmenopuli Epitome Sacrorum Canonum.

Idem de fide orthodoxa & de hæresibus.

Officia sacri Palatii Constantinopolitani.

Officia

Officia magnæ Ecclesiæ C P.
Leges Agrariæ ex Julliniano excerptæ.
Arbor Consanguinitatis.
150. Hippocratis ad Ptolemæum Epistolæ duæ. Aliorum medicorum opera, nempe Hierophili, Oribasii, Dioscoridis, Stephani Alexandri.
151. Josephus de bello Judaïco, ubi quamplurima desunt.
153. Lycophronis Cassandra cum scholiis Isaaci Tzetzis.
154. Catena in Psalmos.
155. Jo. Philoponus in priora Analytica.
156. Macarii Chrysocephali in Matthæum.
157. Nicetæ Thessalonicensis quædam.
158. Cyrilli Alex. capita 12. contra Nestorium.
Canones Apostolorum & Conciliorum. Dionysii Arch. Alexandrini Epistola ad Basilidem, & aliorum Epistolæ quæ ad Canones spectant.
159. Harmenopuli plurima.
160. Anonymi in Psalterium.
161. Procli in Euclidem.
164. Apsyrti veterinaria, in principio mutila aliquot lineis, in fine vero XXV. medicamenta ultra ea quæ in impressis habentur, occurrunt.
De mensuris & ponderibus veterinariis.
Post tria medicamenta sequitur ἑρμηνεία de curis ægritudinum quæ cadunt in aves venaticas, ac de generibus earum capita XXVI. ad Michaëlem Imperatorem.
165. Hephæstionis Enchiridion.
166. Anonymi introductio ad Tabulas Persicas.
Tabulæ Astronomicæ Persarum.
Alia de Astronomia & Astrolabio.
Diophanti Algebræ.
Theodosii de habitationibus.
167. Jo. Chrysostomi Homiliæ in acta Apostolorum.
168. Ejusdem Homiliæ 21. de Statuis.
169. Eutocii in conica.
Heronis Poliorcetica & spiritalia.
170. Leonis Imp. Vaticinia.
171. Nicolai Myrepsi Antidotarium ordine alphabetico.
172. Joannis Chrysostomi orationes de Sacerdotio, adversus Judæos Homiliæ, & de Incomprehensibili, & aliæ bene multæ.
173. Novellæ multorum Imperatorum, Romani, Constantini, Nicephori, Leonis.
Gregorii Naz. Testamentum.
174. Gregorii Naz. Homiliæ quædam.
Jo. Chrysostomi Homiliæ multæ.
Athanasii quædam.
Basilii Seleucienfis.
Theodori Studitæ, &c.
175. Jo. Sicul iDoxapatris in Hermogenem.
Nicetæ Heracleæ Catena in Job.
177. Porphyrii in organum Aristotelis.
178. Catena in Job.
179. Herodiani de accentibus.
180. Vita S. Simeonis & aliæ Sanctorum vitæ.
181. Gregorii Nazianzeni orationes plurimæ.
182. Jo. Antiocheni Malelæ Chronicon ab orbe condito ad tempora Justiniani Imp.

183. Amphilochi Iconii & aliorum SS. vitæ.
184. Jo. Chrysostomi Homiliæ multæ.
185. De rebus ad Canones Ecclesiasticos pertinentibus, & Canonum Apostolorum & Conciliorum ampla Collectio. Et de Officiis Magnæ Ecclesiæ.
Capita dogmatis Massilianorum (*sic*) ex libro ipsorum desumpta.
Excerpta ex Philoponi libro de dogmate Severianorum. Timotheus Presbyter C P. de differentiis eorum qui ad fidem accedunt.
186. Joannis Chrysostomi Homiliæ multæ.
187. Athenæi, aut disertius, (*sic*) Philonis Atheniensis de Mechanicis liber primus.
Bitonis Fabrica Machinarum bellicarum & alia, nempe Heronis, Apollodori, Athenæi, Julii Africani, Gemini.
188. Gregorii Naz. Orationes XVI. cum commentariis Nicetæ.
189. S. Jo. Chrysostomi Homiliæ permultæ.
190. Gregorii Nazianzeni Orationes plurimæ.
Collectio historiarum quarum mentio est in sermone in Epiphaniam.
191. Basilii Magni opera varia.
Canonum Basilii fragmentum.
192. Vitæ Sanctorum mense Decembri.
193. Theophanis Nicæni de lumine in monte Thabor.
Ejusdem contra Latinos libri tres.
Joannis Cantacuzeni Epistolæ sex.
194. Anonymi (an Maximi) vita Æsopi.
Maximi Planudis versio gnomarum Platonis.
Pythagoræ carmina aurea.
Anonymi chronicon ab initio mundi ad tempora Michaelis filii Theophili.
Theophrasti characteres XV. quorum postremus περὶ αἰσχροκερδείας. Init. πολλοὶ περὶ χαρακτήρων γεγράφασι.
Photii Canones cum commentariis Balsamonis.
Photii Collectanea & Nomocanon.
Joan. Zonaras in Canones Apostolorum
Theodorus Balsamon in eosdem.
195. Nicetæ Catena in Job & Nomocanon.
196. Anastasii Sinaïtæ Homiliæ.
Photii Collectanea.
197. Symeonis Monachi thesaurus, seu sermones XXXII.
Joannis Damasceni multa.
Joan. Chrysostomi, Basilii & aliorum Homiliæ.
Isidori Pelusiotæ Epistolæ sex.
Excerpta ex Panario Epiphanii.
198. Joan. Chrysostomi XLV. priores Homiliæ in Matth.
Gregorii Thaumaturgi in Annonciationem.
199. Joan. Chrysostomi Homiliæ variæ.
Item Andreæ Cretensis.
Gregorii Neocæsariensis.
Cyrilli Alex.
Joan. Damasceni.
Ephræmi.
Amphilochii.
Epiphanii & aliorum.
Athanasii.
Chrysippi Presbyteri.

200. Herodoti libri quinque priores, manu Andreæ Doni.
Plutarchi vitarum pars, eadem manu.
201. Catena in Job.
202. Evangelistarium characteribus majusculis.
203. Homeri Ilias.
204. Hippocratis vita. Ejusdemque opera.
205. Photii Nomocanon cum expositione Theodori Balsamonis.
Canones Apostolorum.
Canones Conciliorum.
Canones a Patribus multis adducti.
Novellæ quædam Imperatorum.
Ordo Metropoleōn.
Nicephori Botaniatæ Imp. bulla.
206. Anastasii Nicæni quæstiones & responsa.
Hippolytus de duodecim Apostolis.
Dorotheus de duodecim Apostolis & 70. Discipulis.
207. Gregorii Naz. opera & Homiliæ quædam.
Collectio & expositio historiarum in Basilii epitaphio.
208. Joan. Chrysostomi Homiliæ 21. de Statuis.
209. Joan. Chrysostomi Homiliæ posteriores in Genesim.
210. Joan. Chrysostomi Homiliæ XLVI. priores in Joannem.
211. Macarii Philadelphiæ Episc. Chrysocephali Catena in loca singularia secundum Lucam, quorum haud meminit Matthæus.
212. Joan. Chrysostomi Homiliæ multæ.
Procli Theologiæ Platonicæ liber.
213. Macarii Homiliæ permultæ, quarum quinquagesima auctior est in manuscripto quam in libris cusis.
Petri Damasceni de 7. operationibus.
214. Theodori Prodromi expositio Canonum.
215. Nicolai Methonensis Episcopi tractatus de Processione Spiritus-Sancti contra Latinos.
Nicetæ Heracleensis Archiep. responsio.
217. Photii Epistolæ 249.
218. Gregorii Nazianzeni Homiliæ.
219. Libanii orationes octo, quarum tres ineditæ.
Synesii quædam.
Encomium Calvitii.
220. Galeni de difficultate spirandi.
221. Alexii Aristeni Nomocanon.
222. Gregorii Nazianzeni opera quædam.
223. Catena in Psalmos cum variis prolegomenis Athanasii, Eusebii, &c.
In odas Veteris & Novi Testamenti.
224. Hippocratis aphorismi.
Pauli Medici opera & alia quædam.
225. Catena in Joannem.
226. Plutarchi, Theseus & Romulus, Solon & Publicola. Pars vitæ Themistoclis.
228. Basilii Magni Homiliæ quædam.
Basilii & Gregorii Naz. Epistolæ.
229. Joan. Chrysostomi Homiliæ in Genesim a 31. ad 67. & in cod. 237.
230. Vitæ Sanctorum.
231. Æschyli tres priores Tragœdiæ.
232. Catena in Proverbia Salomonis.
233. Joan. Chrysostomi in Matthæum Homiliæ 45. priores.
234. Thomas Vestitor in Zachariam Proph. &c.
235. Catena in priores Psalmos.
236. Gregorii Nazianz. opera quædam.
237. Chrysostomi in Genesim.
238. Vitæ Sanctorum.
239. Basilii Magni Homiliæ in Psalmos.
240. Vitæ Sanctorum mensis Maii.
241. Joan. Chrysostomi Homiliæ multæ.
Item Epiphanii, Gregorii Naz. & aliorum.
Ejusdem Chrysostomi Homiliæ posteriores in Genesim.
245. Liber Palmeus lingua Malabarica stylo ferreo scriptus.
246. Liber Palmeus lingua Brachmanûm apotheca inclusus.

Ex Bibliotheca Bodleiana classe secunda.

247. Quatuor Evangelia, Græce.
249. Theodori Studitæ Hymni Anastasimi.
252. Gregorii Naz. Homiliæ multæ.
253. Euthymius Zigabenus in Psalmos & in Cantica.
254. Origenis Philocalia, ex Autographo Gregorii Nazianzeni, (ut ibi dicitur, descripta per Georgium Contin.)
255. Vita Constantini Magni & Helenæ per Anonymum.
256. Isaac Syri sermones.
257. Liber Hebraicus.
258. Laonici Chalcondylæ historia Byzantina.
259. Joannis Chrysostomi commentarius in Psalmos.
260. Symeonis Sethi de facultatibus alimentorum.
Hippocratis præsagia vitæ & mortis.
Ejusdem Aphorismi, & alia medica.
Anonymi compendium de morbis eorumque remediis.
Meletius de natura hominis.
Antidotus Esdræ.
261. Meletius Monachus, an Nemesius, de vita hominis.
Manuel Cretensis in Hesiodi opera & dies.
Bruti Epistolæ 68.
Opera alia Medica.
Theophilus de urinis & de excrementis.
262. Epistolæ Pauli Apostoli cum scholiis.
263. Anastasii quæstiones.
Hippolytus Martyr in illud, *Sapientia ædificavit sibi domum.*
Basilius S. Lauræ Abbas: non esse captandos honores.
264. Phile Poëmata varia, de frumento, racemo, rosa, &c. ad Leonem Imp.
Compendium Legum.
Leges variorum.
Basilii Magni Epistolæ 177. inter quas aliquor Libanii & Juliani.
Phile Ethopœia dramatica.
Gregorii Naz. Iambi Gnomici, Distichi & Tetrastichi.
Theodori Prodromi varia Epigrammata sacra.
265. Joan. Chrysostomi commentaria in Psalmos.

266. Exemplar authenticum Epistolarum & responsorum Synodi Basileensis cum sigillo appenso.
267. Thomæ Aquinatis Secunda secundæ.
268. Nicetæ Choniatæ thesaurus.
270. Joan. Chrysostomi Homiliæ multæ.
271. Cyrilli Jerosolymitani Catecheses 18.
Alia ejusdem opera.
272. Liber Arabicus grandis, in quo habentur Apostolorum & Conciliorum Canones.
273. Joan. Chrysostomi Homiliæ 65. in Genesim.
274. Alia ejusdem & aliorum, & ejusdem Chrysostomi aliæ Homiliæ.
Anastasii Sinaitæ, de sacra Syntaxi.
275. Athanasii opera multa varia & sincera.

Bibliotheca Bodleiana classis tertia.

276. Theophylacti in Evangelia: & alia multa ejusmodi opera.
Epitome operum S. Joan. Chrysostomi.
277. Opera Ascetica.
Palladii Lausiaca.
Joan. Chrysostomi Homiliæ multæ.
Joannis Zonaræ Annalium pars posterior.
278. Joan. Chrysostomi in Matthæum.
279. Ejusdem aliæ Homiliæ.
281. Joan. Chrysostomi in Epistolam Pauli ad Romanos.
282. Joan. Chrysostomi Homilia.
Theodori Studitæ catecheses parvæ.
283. Multorum Patrum Panegyrici sermones.
284. Nili Monachi liber.
285. Vitæ Sanctorum.
286. Isaaci Syri Homilia.
287. Codex Russicus.
288. Codex alius Russicus.
289. Psalterium cum glossa.
Cantica Veteris & Novi Testamenti.
290. Amphilochii orationes.
292. Simeonis Junioris orationes.
293. Gregorii Nysseni Catechetica magna & alia ejusdem opera.
Cyrilli Alex. de adoratione in Spiritu & veritate.
294. Matthæi Imperatoris commentarius in Cantica Canticorum.
Chronologia brevis ab Adamo usque ad annum mundi 7008. hoc est Christi 1500. In qua recensentur ætates Patriarcharum; successio Regum Hebræorum, Persarum, Ægyptiorum, Romanorum & Constantinopolitanorum. Constantinopolim a Turcis captam memorat anno mundi 6961. Christi 1453. Indict. I. mense Maio die 29. Feria tertia, hora secunda diei.
Cyrilli Alexandrini quædam.
Petri Patr. Antiocheni ad Archiep. Aquileiensem, ne se Patriarcham existimet.
Leonis Sapientis Prophetiæ.
Basilii Magni sermones.
Joan. Chrysostomi quædam.
Isaac Syri Homiliæ asceticæ.
S. Joan. Chrysostomi quædam.
296. Liturgia Chrysostomi.
Liturgia Basilii.
297. Mathematici, Astronomi & Astrologi plurimi.
298. Joan. Damasceni de Dialectica.
Idem de Orthodoxa fide.
299. Dorothei Archimandritæ doctrinæ, & similia.

Bibliotheca Bodleianæ classis quarta.

300. Aliquot Suratæ Alcorani cum aliis quibusdam.
301. Pauli Epist. I. ad Thessalonicenses, Arabice.
302. Meditationes quædam divinæ, Arabice.
303. Poëtica quædam, Turcice.
304. Superstitiosa quædam charactere Africano, Turcice.
305. Tahlil Alcoran.
306. Psalmi Davidis, Arabice.
307. Alcorani Surata una.
308. Alcorani aliquot Suratæ.
309. Alcorani aliquot Suratæ.
310. Nomenclator Syro-Arabicus dictus *Turgieman*.
311. Pars τῶ Machazor Judæorum Lusitanorum, Hebraice.
312. Aliquot precatiunculæ tum Arabicæ, tum Turcicæ.
313. Psalmi Davidis, Syriace.
314. Psalmi Davidis, Armenice.
315. Psalmi Davidis, Armenice.
316. Historiolæ de *Nasser-Eddin*, Turcice.
317. Formatio verbi *Nasara* & nominum ab eo, Arabice.
Libellus in usum Sultan Selim-Chan.
318. Variarum Epistolarum & petitionum formulæ, Turcice.
319. Monitorum libellus auctoris Askari & auctoris Obeidi, carmine Turcico.
320. Alcorani aliquot Suratæ, Arabice.
321. Hist. fundationis & exstructionis urbis Antiochiæ, Arabice.
322. Opusculum Turcicum poëticum.
323. Alcorani aliquot Suratæ.
324. Precationes aliquot, Arabice.
325. Libellus *Tasriph*, seu de flexione verborum, Arabice.
326. Libellus aliquot ritus & formulas superstitiosas continens ad morborum curationem, Arabice.
327. Libellus continens aliquot monita ad pietatem, carmine Turcico.
329. Psalmi Davidis, Arabice.
330. Alcorani pars.
331. Aliquot preces, Armenice.
332. Leontii Monachi & Presbyteri CP. opuscula varia contra Acephalos, Severianos, &c. Græce.
333. Apocalypsis S. Joannis, Arabice.
334. Vocabularium Coranicum, singula vocabula Arabica secundum Suratarum ordinem Persice explicans.
335. Vocabularium trilingue Turcico-Gallico-Armenicum.
Imperatoris Turcici Diploma Turcice scriptum.
336. Libellus de rite celebrandis precibus.
337. Libellus dictus Organon τῆς *Dinghil*, seu B. Virginis, Æthiopice.
338. Libellus, dicta, seu monita continens, carmine Persico.
339. Ritualis libellus, precationes horarias continens Christianorum, Arabice.

340. Bouftan, id eft, hortus jucundus auctore Sheich Saadeddin.
341. Pfalmi Davidis, Armenice.
342. Pfalmi Davidis cum precibus & hymnis, Hebraïce.
343. Abecedarium Rufficum.
344. Pfalmi Davidis, Ruffice.
345. *Joseph & Zalicha*, feu Jofephi & Amafiæ fuæ hiftoria.
Leil & Meginun Poëma amatorium.
346. Liber *Almin bogi*, feu thefaurus juris Mohammedani.
347. Ifagoge Logica, Arabice.
358. Mifcellanea varia præfertim Homiliæ, Hebraïce.
349. Tabulæ Aftronomicæ de diurnis motionibus planetarum pro longitudine urbis Damafci.
350. Tomus quartus explicationis dictorum illuftrium, Arabice.
351. Celeberrimi Poëtæ *Haphiz* opus de divino amore: eft poëma Perficum.
352. Grammatica Arabica.
353. Echteri Lexicon Arabicum, Turcice explicatum.
354. Mifcellanea poëtica Turcica.
355. Liber folutionis, feu elucidationis Epitomes Canonis Avicennæ, Arabice.
356. Epiftolarum a Magnatibus & Principibus, & ad eos exemplaria, & aliæ Epiftolarum formulæ Turcicæ & Perficæ.
357. Tractatus aliquot Philofophici & Dialectici, Arabice.
358. De ritibus & jure Mohammedano, Arabice.
359. Opus poëticum amatorium Perfice.
360. Evangelia quatuor, Arabice.
361. Poëma Arabicum in laudem Mohammedis Pfeudo-Prophetæ.
362. Opus poëticum amatorium.
363. Explicatio poëmatis dicti *Almo Kaddema*.
364. Poëma Arabicum.
365. Poëma Turcicum.
366. *Al Tephtazani* Grammatica Arabica.
367. Grammatica Arabicâ impreffa.
368. Lexicon Perficum, Turcice explicatum.
369. S. Joannis Epiftolæ Catholicæ omnes, Arabice.
370. Poëma Perficum.
371. Sortilegia & fortunæ per literarum virtutem obtinendæ.
372. Liber confolationis cordium, Arabice.
373. Libellus de regulis Logicæ, Arabice.
374. Grammatica Arabica imperfecta.
375. Preces Mohammedicæ, Arabice.
376. De gemmis, Arabice.
377. Aliquot Alcorani Suratæ, Arabice.
378. Poëma Turcicum de Cæd Hofein Principis fidelium.
379. Syngrapharum & omnis generis Epiftolarum formulæ, Turcice.
380. Alcorani accuratum exemplar.
381. *Sheich Saadi Boftan* liber Perficus.
382. Tractatus de peregrinis & peregrinatione, Perfice.
383. Hiftoria urbis *Haleb*, five *Aleppo*, Perfice.
384. Opus poëticum Perficum.

385. Poëma Arabicum.
386. Lexicon Arabico-Turcicum.
387. Monitio Regum, five confilium, Arabice.
388. Monita quædam Rhythmo Perfico.
390. De ritibus & ceremoniis Turcarum.
391. Liber dictus *Fratres finceri*, de omnibus fere artibus & difciplinis agens.
392. Stationes, id eft, orationes, five confeffus, Arabice.
393. Lucerna Regum, Arabice.
395. Quatuor Evangelia, Perfice.
396. Interpretatio omnis generis fomniorum.
397. Pars 24ª. hiftoriæ Virorum illuftrium, Arabice.
398. Liber de Medicina univerfali, Arabice.
399. Liber Medelæ morborum, Arabice.
400. Explicationis *Sunna* τῦ Bochari Tom. 5.
401. Ejufdem libri Tom. 3.
402. Liber omnium præceptorum in Religione Muhammedanorum, Arabice.
403. Hiftoria Virorum illuftrium pars I. Arabice.
404. Liber *Sherh Lamijatol. agiam*, Arabice.
405. Liber de ritibus & ceremoniis Mohammedanorum, ac de virtutibus & vitiis, Arabice.
406. Ejufdem tomus fecundus.
407. Liber de characterum, verborum, figurarum vi magica, Arabice.
408. Hiftoria rerum Mohammedicarum, Arabice.
409. Liber decifionum ex Talmude, Hebraïce.
410. Liber de cognitione Rituum, judiciorum, juris & Religionis Mohammedanæ, Arabice.
411. Hiftoriæ Virorum illuftrium pars tertia, Arabice.
412. Hiftoria Tamerlanis.
413. *Bocharii Sahih*, feu *Sunna* tomus primus, Arabice.
414. Totius Medicinæ corpus, Arabice,
415. Lexicon Arabicum Perfice explicatum.
416. Commentarius Arabicus in Alcoranum.
417. De expugnationibus Syriæ.
418. Hiftoria rerum in Alcorano memoratarum.
419. Comment. in tertiam partem libri cujus auctor erat Abujaacub.
420. Liber *Maabid Altanfis*.
421. Commentarius Arabicus in Alcoranum.
422. *Orach Chaiim*.
423. Compendium Chronicæ *Altabari*.
424. Vitæ 12. Apoftolorum, Perfice.
425. Opus poëticum celeberrimi Poëtæ *Enveri*, Perfice.
426. Grammatica optima pro lingua Arabica.
427. *Alphutubat*, five revelationum Meccanarum tomus tertius.
428. Hiftoriæ Virorum illuftrium pars II.
429. Hiftoria naturalis, Perfice cum figuris.
430. Poëma Perficum.
431. Pauli Apoftoli Epiftolæ & vita.
432. Liber dictus, *Sparfio Margaritarum*.
433. Poëma Perficum.

434.

434. Poëma Arabicum de recta ratione pronuntiandi literas Alcorani.
435. Fragmentum historiæ Mohammedis.
436. Liber revolutionis annorum Nativitatum in usum Astrologorum.
437. Psalmi Davidis, Persice.
438. Liber Historicus & præsertim Geographicus ab orbe condito.
439. Galeni commentarius in Hippocratis prognostica, Arabice.
440. Liber de cognitione fundamentalium ac regularum juris Muhammedani.
441. Historiæ Regis Alexandri Magni, carmine Persico, tomus secundus.
443. Commentarium in clavem Philologiæ.
444. Alphutuhat, aut revelationum Meccanarum tomus 2.
445. Pentateuchus Arabice, in quo inseruntur voces Copticæ.
446. Pentateuchus Arabice in Ægypto exaratus.
447. Tomus quintus commentariorum Almeinavi.
448. Liber de consolatione tristium.
449. *Bocharii Sahih*, seu *Sunna*.
450. Ahmed Al Buni magica.
451. Poëma Arabicum.
452. Libri quadraginta de principiis Religionis, Arabice.
453. Syntagma auctorum Persicorum, continens varios tractatus Mathematicos.
454. Dictionarii Arabici *Camus* dicti pars I.
455. Commentarius in compendium juris Mohammedani.
456. Lexicon Arabicum, Turcice explicatum.
457. Tomus primus libri revelationum Meccanarum.
458. Liber tractatuum Fratrum Sincerorum, Arabice.
459. Alcorani elegans exemplar.
460. Historiæ aliquot Chalipharum, Arabice.
461. Veteris Testamenti major pars, Hebraïce.
462. Comment. dictus, decisiones Talmodicæ, Hebraïce.
463. *Rambam*, seu Mosis ben Maimon.
464. *Rambam* Jad, pars prima.
465. *Rambam* Jad, pars secunda.
466. *Alzahravi* Medici Arabis liber.
467. Jonathanis Paraphrasis Chaldaïca in Josue.
468. Fragmentum de plantis, Arabice cum picturis.
469. Avicennæ Canon Medicinæ, Hebraïce.
470. Quinque *Megilloth*, Hebraïce cum Paraphrasi Chaldaïca.
471. Pentateuchus Mosis, Hebraïce.
472. Munsteri Dictionarium Chaldaïcum.
473. Gregorii M. Homiliæ in Ezechielem.
474. Commentarius ad cantiones Rhythmicas.
475. Davidis Kimchi in Isaïam & Jeremiam, Hebraïce.
476. Historia generalis ab orbe condito, Persice.
478. Gieuhari Lexicon Arabicum, optimum.
479. Liber continens corpus Theologiæ Mohammedanæ.
480. Calligraphia Arabica & picturæ aliquot Indicæ.
481. Pentateuchus Mosis, Arabice.
482. Thomæ Aquinatis de decem præceptis.
483. Ordinis Carthusiensis consuetudines.
484. Poëma Turcicum.
485. S. Benedicti Regula. S. Augustini Regula, de modo Confessionis faciendæ.
486. De gratia & auxiliis divinis.
487. De virtute & Sacramento Pœnitentiæ.
488. Tractatus de S. Trinitate.
489. De justificatione impii.
490. Controversiæ variæ. De indulgentiis, de Purgatorio, &c.
491. Tractatus de voluntate Dei, &c.
492. De ordine & processu judiciario, & Curiis Ecclesiasticis.
495. Exemplificatio duarum Bullarum, quarum altera Decretum Concilii Constantiensis, altera Basileensis de Fratribus Minoribus, &c.
496. Forma Orationis & Meditationis Congregationis Monachorum S. Justinæ, &c.
497. Libellus continens, præter alia historica nonnulla, Seriem Regum Angliæ, Archiepiscoporum Cantuariensium, Episcoporum Norvicensium, necnon & Priorum, & alia ad eamdem Ecclesiam pertinentia: scriptus ante annos trecentos.
498. Polybii historiarum liber quartus & quintus Græce eleganter scripti.
499. Narrationes de apparitionibus mortuorum.
500. Libri officiorum divinorum.
501. Summa de Sacramentis.
502. Officia ad usum Sarum.
504. Notulæ historicæ de Morte Richardi III. Edwardi IV. & V. Regum Angliæ.
Tractatus Geometrici & Astronomici.
Tabula Alfonsi Regis.
506. Joannis Damasceni quædam.
Codex 507. Demosthenis orationes aliquot Græce.
508. Consuetudines ordinis Carthusiani.
Codex 509. Thomæ de Kempis de Imitatione Christi.
Codex 510. Historia Saracenica Græce.
512. Collegii Herbipolensis industriæ generales & speciales, &c.
515. S. Bernardi quædam.
517. De ratione conficiendi Ephemerides & Astrologiæ fundamenta quædam.
519 520. Poëtæ Persici Haphiz Carmina.
521. Corporis Theologiæ Mohammedanæ pars.
525. *Scheich Saadi*, liber *Gulistan*.
530. Grammatica Arabica.
532. 533. Poëmata Persica.
534. *Caphia* Grammatica Arabica.
535. Alcoranus Arabice.
537. Liber de Dynastia familiæ Tahgrææ.
540. Liber Mitsvoth, seu de præceptis Carmine.
542. Ciceronis Epistolæ quædam ad familiares.
544. Dictionarium Persico-Turcicum.
545. Jacobi Tarentasiensis Episcopi vita.
546. Hieroglyphica Mexicana.
550. Liber Rusticus continens Philosophi-

ca, & genealogica & historica de Alexandro Magno.

551. 552. 553. Libri Russici.

554. Liber de viris doctis Dynastiæ Ottomanicæ, illorum vitas continens.

556. Homiliæ nnvem Syriace.

558. Lexicon Persicum Turcice explicatum.

561. Liber Astronomiæ Arabice.

562. Hist. Tamerlanis Arabice & 599.

565. Liber continens historias, traditiones, monita a Mohammede tradita.

567. Liber expugnationis Jerosolymorum per Salaheddin.

572. Hist. de rebus Indicis, lingua & literis Malaïcis.

574. Collectio Proverbiorum Arabicorum Arabice.

579. Institutiones linguarum Persicæ & Turcicæ.

582. 585. Commentaria in Alcoranum.

587. De Excellentiis Templi Jerosolymitani Arabice.

588. Statuta quædam Anglica, Anglice.

594. Historia Principum Selyjukidarum Arabice.

595. Hist. Virorum illustrium Regionis Giorgian.

597. Hist. ab orbe condito Arabice.

602. Poëma Persicum.

609. Lexicon Arabicum Camus.

610. Liber continens historiam Chalipharum Arabice.

617. Liber de Magia lingua Lusitana, sed litteris Hebraïcis.

620. Maimonidis *More Nevochim*.

622. Liber Chinensis.

628. Historia vitæ & ortus Mohammedis Pseudoprophetæ Arabice charactere Africano.

632. Hieronymi Epistolæ & aliæ quædam Latine.

633. Liber variorum rituum, Hebraïce.

635. Quintiliani de institutione oratoria libri 12.

636. Fragmenta quædam de rebus gestis Anglorum & Francorum Gallice cum picturis.

637. Gregorii Arch. Thessalonicensis sermones.

638. Tituli Quæstionum Nicolai de Lyra.

639. S. Gregorii, Bedæ, Leonis Papæ, &c. Homiliæ.

640. Liber Genesis & Exodi literis majusculis.

641. Justiniani Imp. Codex juris.

644. Petri Blesensis Epistolæ ad Henricum II. Angliæ Regem.

645. Serapio de re Medica ex Arabico versus.

650. Dialogus de Scaccario & ejus officiariis.

651. Claudii Ptolemæi syntaxis magna.

652. Cyrilli Alexandrini Commentarius in Isaiam Prophetam Græce, *in fol.*

654. Tractatus de nominibus & natura lapidum preciosorum per Marbodum Gallum Cenomanensem.

Martinus Episcopus ad Marbodum Regem Galliciæ de quatuor virtutibus Cardinalibus.

657. S. Bernardi opera.

671. Guarinus Veronensis de Amici & Assentatoris differentia.

673. S. Augustini opera quædam.

674. De Regibus Angliæ.

De mirabilibus Angliæ.

675. Raimundi Jurisconsulti summula de Simonia.

682. Philostrati junioris Icones Græce.

683. Dionysii Alexandrini Periegesis.

684. Marci Arch. Ephesi Homiliæ Græce.

688. Doctrinæ de Trinitate explicatio ex innumeris Patribus & Doctoribus.

691. Acta quarumdam Synodorum.

692. Joan. Chrysostomi quædam.

Pythagoræ aurea carmina.

Æsopi fabulæ Græce.

Lysidis Pythagorei Epist. ad Hipparchum.

Nicandri Nucii peregrinationes libris duobus Græce.

694. Æsopi fabulæ.

696. Nicandri Nucii peregrinationes.

697. Nicolaus Sciura de fabricatione navis.

699. Phalaridis Epistolæ. Hesiodi opera & dies. Æsopi fabulæ.

700. Nicephori Gregoræ historiæ Romanæ libri X. & principium undecimi.

701. Catena in Job.

702. Joan. Damasceni opera.

Hippolytus de Antichristo.

703. Augustinus de Trinitate Græce.

704. Procli Theologia Platonica.

706. 707. Galeni opera.

708. Constantini medici viaticum.

710. Theodoretus in Psalmos Græce.

711. Philothei Patr. CP. opera.

713. Joan. Philoponi in Aristotelem.

715. Acta Apostolorum, Epistolæ Pauli. Epistolæ Catholicæ & quatuor Evangelia Græce.

716. Canones Conciliorum.

718. Theonis Smyrnæi in Platonem.

719. Apollodori Grammatici Bibliotheca.

719. Plutarchi Parallela seu vitæ.

Ejusdem apophthegmata Romana.

720. Maximi Planudis Arithmetica.

Heronis Spiritalia.

721. Nicephori Blemmidæ Geographia.

721. Ptolemæi Geographia cum scholiis Nicephori Gregoræ.

721. De urbe Constantinopoli Prophetiæ quædam.

Epiphanii Prophetiæ de eadem urbe.

Methodii Patarensis Episc. de fine sæculi Græce.

Constantini Magni prædicta de excidio Constantinopoleos Græce.

Georgii Monachi Patriarchæ CP. apologia ad Amheram, seu Amurat Imp. interrogantem de Christianorum fide.

Leonis Imp. Prophetiæ cum iconibus, necnon Theophili Presbyteri & Danielis Monachi.

Libanii Epistolæ 25.

Synopsis Gramm. & Rhet.

Senteotiæ variæ Philosopborum de anima.

Chronicon ab Adamo ad Christum, & a condita urbe Constantinopoli ad ejus excidium.

Leonis Imperatoris versus quidam prophe-

tici de Constantinopoli.

713. (Sic in edito) Pindari Olympia Græce.

714. Joan. Damasceni de Barlaam & Josaphat.

715. Synodicum Græce. Canones.

716. S. Ambrosii in Evangelium secundum Lucam commentarius.

717. Rabani Mauri in Epistolas Pauli.

718. Catalogus librorum in Bibliotheca Regis Galliæ repertorum.

719. Michaëlis Glycæ sermones.

720. Joannis Phuroc disputatio cum Latinis.

Marci Ephesii Metropolitæ contra Concilium Florentinum.

Alia multa similia.

724. Gregorii Nazianzeni opera varia.

725. Joan. Zonaræ Canones antiqui Festivales.

726. Andreæ Cretensis.

S. Joan. Chrysostomi sermones. Item Gregorii Nysseni, Athanasii & aliorum.

728. Michaëlis Pselli de re Medica ad Constantinum Imp.

729. Alexandri Papæ IV. Historia Constitutionis Cypriæ, Latine reddita ac notis illustrata per Vincentium Ricardum Clericum Regularem.

731. Euripidis Hecuba.

Sophoclis, Ajax, Electra, &c.

Hesiodi opera & dies.

Theocriti Idyllia octo.

Pindari Olympia.

Homeri Iliados l. 1. & pars secundi. Omnia cum scholiis Græcis.

732. Georgius Gemistus Pletho de differentiis Philosophiæ Aristotelis & Platonis.

Andronicus Rhodius de Passionibus animæ.

733. Antiochi Monachi homiliæ 132.

734. 735. 736. Metaphrastæ vitæ Sanctorum.

737. Opera ascetica & Homiliæ.

738. Alexandri Aphrodisiei in Aristotelem.

739. S. Ephræm Syri vita & opera.

740. Julii Africani Epist. ad Origenem de historia Susannæ & Origenis responsio.

742. Ptolemæus de judiciis Astrorum.

743. S. Basilii M. Homiliæ.

744. Anonymi Lexicon Mathematicum Græce.

745. Greg. Nazianzeni Orationes Græce.

746. Joan. Chrysostomi in Genesim.

747. Actuarii medendi methodus.

748. Theodori Studitæ sermones & 753.

749. Aëtius de re Medica.

750. Olympiodorus in Platonis Phædonem.

757. Biblia Sacra ex versione Hieronymi

759. Ranulphi Hygden Polychronicon Latine.

760. Joannis Sarisburiensis Episcopi Carnotensis Polycraticus, seu de nugis Curialium & de vestigiis Philosophorum libri octo.

Julii Solini Polyhistor, seu de mirabilibus mundi.

Eutropii Epitome, seu breviarium Romanæ historiæ.

Paulus Orosius de Ormesta, seu miseria mundi.

761. Justiniani Imp. codex juris.

763. Eusebii Historia Ecclesiastica ex versione Rufini.

764. Petri Comestoris Scholastica Historia S. Scripturæ seriem exponens.

772. Prophetiæ quædam de fine mundi Græce.

773. De modo procedendi apud jurisconsultos.

774. Milonis Chirurgia Latine.

778. B. Augustini Epistola ad Cyrillum, de obitu S. Hieronymi Presbyteri cum Cyrilli responso. S. Brandani Abbatis gesta.

780. C. Plinii secundi de viris illustribus. Liber qui dicitur Augustalis continens brevem descriptionem omnium Augustorum.

783. M. Jordani Chronica, seu tractatus de Romano Imperio, &c.

785. Et sequentes libri Arabici & Persici.

800. S. Augustini ad Petrum Diaconum.

801. L. Annæi Senecæ sententiæ aureæ.

802. Ven. Bedæ in Acta Apostolorum.

805. Carolostadii disputationes cum Eckio de Primatu Papæ.

813. Lucii An. Senecæ Epistolæ.

816. Rodulphi Archiep. Cantuariensis Epistola Callisto Papæ missa, querentis de injuria sibi & Ecclesiæ Cantuariensi facta in consecratione Archiepiscopi Eboracensis.

822. Cypriani opus Epistolare de lapsis.

829. Paschasius Ratbertus de Corpore & Sanguine Domini in Eucharistia.

837. Vita & res gestæ Caroli Magni per Eginardum.

De Ecclesiastica cura Caroli Magni per Monachum quemdam Sangallensem.

838. C. S. Sidonii Apollinaris Epistolæ.

839. Urbis Venetæ statuta vol. 1. cui deest principium.

840. Statutorum urbis Venetæ, vol. 2.

841. Urbis Venetæ statutorum, vol. 3.

842. Urbis Venetæ statutorum, vol. 4.

843. Urbis Venetæ legum & statutorum, vol. 5.

844. Urbis Venetæ legum & statutorum, vol. 6.

846. De Præstantia Venetæ Politiæ.

859. B. Hieronymi commentarius in Job, Tobiam, Judith, Esther & Ruth.

862. B. Hieronymi Commentarius in Proverbia Salomonis, Ecclesiasten, Cantica Canticorum, Sapientiam & Ecclesiasticum.

863. Prisciani Grammatica.

864. B. Hieronymi Epistola ad Ctesiphontem Urbicum.

Ejusdem libri tres contra Pelagium, per modum Dialogi inter Atticum & Critobulum.

Ejusdem contra Jovinianum.

867. S. Augustini quædam.

Aur. Cassiodorus de ratione animæ.

S. Ambrosii de Officiis libri tres.

870. B. Hieronymi Commentarius in Matthæum.

873. Origenis Commentarius in Salomonis Proverbia & Cantica.

874. Alcuini Commentarius in Jeremiam & Threnos.

875. S. Cypriani opera multa.

877. Antonii Cermisonis consilia Medicinalia.

878. Hieronymi Comment. in Psalmos.
882. Cannnes Sanctorum Patrum ex collectione Cresconii.
890. Aristotelis Organon cum Porphyrii Isagoge Græce.
894. Titi Livii decas prima, secunda & quarta.
895. 896. 897. S. Augustini opera plurima.
898. Gregorii Magni, Bedæ & aliorum Homiliæ.
901. Guillelmi Duranti Rationale divinorum officiorum.
904. Justiniani codex juris cum Commentario Azonis.
907. S. Hieronymi Commentarius in Psalmos.
909. Nic. Fiecberti Descriptio Academiæ Oxoniensis.
910. Rotula membranacea continens ritualis Græci partes aliquot. (Hoc vocant Græci κοντάκιον).
911. Tabulæ Hieroglyphicæ læminis octo ligneis.
912. Compendium Chronologicum, in quo Glastoniensis Monasterii fragmenta quædam historica usque ad annum Domini 1250. &c.
913. Libellus Sinensis impressus dictus Yofang. Medicamentorum compositiones.
914. Calendarium Antiquum per Nic. de Luca.
916. Liber palmeus ferreo stylo conscriptus.
917. Chartulæ Sinenses solutæ, necnon Kalendarium Japonicum, & Epistola Arabica.
918. Instrumentum palmeum literis stylo ferreo impressis, exhibens, ut dicitur, formulam dimissionis domus cujusdam & terræ concessæ per Regem Bantam.
919. Literæ missæ ad Regem Jacobum a Magno Mogolo lingua Malaica.
920. Astrolabium Arabicum.
921. Bacculus Magicus.
922. Alcorani fragmentum. .
923. Descriptio Templi Meccani & aliquot Sacrorum prope Meccam: Item descriptio Meccæ, &, ut videtur, ultimi judicii.
924. Aristotelis politicorum libri 8. Leonardo Aretino Interpr.
926. Libellus historicus & Geographicus, continens genealogiam principum Cambriæ, Regum Saxonum, Regum Britonum, Ducum Normanniæ, suis quamque sedibus & lineis distinctam, & historiis intertextis variegatam. Desinit in Henricum VI.
928. M. T. Ciceronis Rhetorica ad Herennium.
934. Terentii Comœdiæ.
940. Augustini de gratia Novi Testamenti. Ejusdem libri de Retractatione.
942. Libri Saxonici.
944. S. Bernardi opera.
950. Isidori Hispalensis liber sententiarum.
951. Cæsarii Arelatensis opera.
957. Arnulfi vita.
960. Philippi Ducis Burgundiæ institutio Aurei Velleris Gallice.
972. Nicolai Comitis opus Astrologicum.
979. Novum Testamentum ex versione S. Hieronymi.

981. Annales Ecclesiæ Aquilegiensis a S. Marco.
Annales Reipublicæ Venetæ usque ad annum 1342.
De guerra Hungariæ tribus libris.
Alia ad Rempublicam Venetam spectantia.
986. S. Fulgentii opera.
S. Joannis Comitanæ civitatis Episc. de duabus hæresibus Nestorianorum & Eutychianistarum nuper renovatis.
989. Joan. Gersonis opera quædam.
992. S. Gregorii Magni opera.
995. Terentii Comœdiæ.
1003. Chronicon Saxonicum a Christo nato usque ad excessum Stephani Regis Angliæ, ad annum Domini 1141.
1006. S. Hieronymi in Minores Prophetas.
1010. Fulgentii opera.
1012. Hieronymi Epistolæ & alia ejus opera.
Seneca ad Gallinnem, de remediis fortuitorum.
Senecæ Epistolæ ad Lucilium de contemnenda morte.
Hieronymi opera & 1023.
1018. 1019. 1020. Augustini opera & 1023.
1025. Augustini opuscula.
1028. Robertus Valturius de re militari.
1029. B. Gregorii Epistolæ.
1030. Multa de *prognosticatione* & astrologia Judiciaria.
1031. Joan. Chrysostomi, Origenis & aliorum Homiliæ.
1032. Theophylacti in Epistolas Pauli.
1034. Vita Edmundi Campiani Versibus.
1035. Status rerum Belgicarum, an. 1581.
1036. Statutorum quorumdam Angliæ rotula.
1037. Omnia Dei nomina & attributa. Item varia amuleta ad amoliendum fascinum, veneficia, sortilegia, & id genus alia.
1040. Ciceronis Rhetorica ad Herennium.
1043. Tractatus medicinalis, Thesaurus pauperum.
De virtute herbarum.
Ægidii versus de judicio pulsorum.
Idem de Urinis.
1044. S. Augustini & Prosperi quædam.
148. Galfridus Monumetensis de gestis Regum Britanniæ.
1050. Æneæ Sophistæ Dialogus inscriptus Theophrastus.
1051. Thomæ Becketi Vita & Epistolæ scriptæ propter differentiam inter Henricum II. Angliæ Regem & ipsum.
1052. Ælfredus Rievallensis de vita S. Edwardi Regis & Confessoris.
Vita Davidis Scotorum Regis per eumdem Ælfredum.
De Regibus Anglorum Aluredn, Edwardo, &c.
Thomæ Becketi vita & passio.
Nomina progenitorum Regum Angliæ ab Adamo ad Henricum II.
1057. Joan. Beleth. de Sibyllis.
1058. M. T. Ciceronis officia.
1060. S. Bernardi ad Eugenium Papam.
1062. Galfridi Monumethensis gesta Britonum.

Gyraldi

Gyraldi Cambrensis historia Hibernica, five de mirabilibus Hiberniæ.

In Calce libri occurrit summaria Collectio ex historicis Anglis, Hovedeno, Malmesburiensi, Huntingdonensi, &c. qua docetur Scotos subditos esse Regi Angliæ.

1063. 1068. Ruperti Tuitiensis opera.

1069. Hieronymi commentarius in XII. Prophetas Minores.

1072. Nicolai Gorrani distinctiones.

1075. Origenis Homiliæ in Leviticum.

1078. Annales Hiberniæ ab anno 1162. ad annum 1370.

1090. Opus Raimundi Lullii, quod absolvit in Bonifacii aula, cum degeret ibi anno D. 1296.

1092. Richardi Abbatis Albion.

Tractatus Mathematicus. Collectiones Mathematicæ Simeonis.

1094. Hildeberti Cenomanensis Episcopi Epistolæ.

1102. Hieronymi in Isaïam.

1102. Isidori Hispalensis Episcopi opus dictum Summum bonum.

1105. Bedæ quædam. Privilegium Anastasii Papæ.

1109. 15. Gesta Salvatoris nostri J. C. quæ invenit Theodosius Magnus Imp. in Jerusalem, in prætorio Pontii Pilati in codicibus publicis R. 117.

Punitio Pilati, & revelatio imaginis Christi.

1111. Historia Balduini Regis Jerusalem.

1112. Chronicon Angliæ ab anno 1042. ad annum 1275. per Henricum Huntington.

1113. Nicodemi Evangelium.

Epistola Pilati.

1116. Donatus minor, Grammatica Latina.

1125. Isidori Hispal. Athanasii, Augustini quædam.

1132. 1133. 1134. 1135. 1136. De rebus Hibernicis.

1142. Bedæ expositio in 5. libros Moysis. Item in Josue, Judices & Ruth.

1143. Aristotelis Organon cum commentario Boëthii (*sic*).

Ciceronis opuscula quædam.

1146. Guillelmi Alverni Episcopi Parisiensis liber de Pœnitentia, de collatione Beneficiorum, &c.

1147. Bedæ, B. Gregorii, Leonis Papæ Homiliæ.

1148. B. Hieronymi in Acta Apostolorum, Proverbia, & Canticum Canticorum.

1152. *Iad Chasaka* Maimonidis pars prima Hebraïce.

1153. B. Hieronymi Psalterium latinum triplex. Hebraïcum, (*sic vocat*) Romanum, & Gallicum.

1516. De Cœnobio Canonicarum & Sororum de Albingam, multa minutatim exposita.

1158. Ludovici Tuberonis Dalmatæ Abbatis commentariorum de temporibus suis libri undecim. Agit maxime de rebus Turcicis & Hungaricis.

1159. Rabani Mauri in Matthæum.

1161. Joan. Chrysostomi comment. in Epist. ad Hebræos.

Wandeloertus Diaconus in vitam S. Goaris.

1162. Guidonis compendium super bello Trojano. Augustini liber soliloquiorum.

1. Scriptum Universitatis Parisiensis.

2. Scriptum Universitatis Oxoniensis.

3. Secundum scriptum Universitatis Parisiensis.

4. Secundum scriptum Universitatis Oxoniensis.

1167. S. Augustini opera.

1168. S. Hieronymi opera & 1173.

1174. S. Germani Antissiodorensis Episc. Vita per Constantium Presbyterum.

De ejusdem sepultura & Miraculis.

De bestiis & avibus.

De Heptarchia Saxonum in Britannia.

Liber generationis Regum Anglorum per Genealogiam tripartitam cum gestis illorum.

Historia de bello sacro, sive Jerosolymitano.

Christophori Columbi de Insulis Indiæ nuper inventis.

1175. Origenis in Epist. ad Romanos.

1186. Joan. Baptistæ Palatini Civis Romani, liber in quo exhibet omnia genera characterum, sive literarum Antiquorum & Modernorum, omnium fere nationum, unà cum Regulis, Mensuris, & exemplis scribendi, & Tractatus etiam de Ciphris, quas vocant, omnia Italice: impressum Romæ 1561.

1187. Terentii Comœdiæ.

1190. Tibulli opera, sed imperfecta.

Ovidii Epistola Sapphus ad Phaonem.

1197 Charta Ludovici Regis Franciæ Normannis concessa an. 1314.

1201. Chronicon Saxonicum a Christo nato ad annum 977. de rebus Anglicis magnâ ex parte agens.

1203. Ordinationes quædam a Duce Venetiarum ad N. Capitaneum Italice.

1205. S. Bernardi sermones.

1208. Terentii Comœdiæ exemplar vetus.

1211. S. Gregorii Homiliæ.

Senecæ opera.

1225. Clementis Romani itinerarium.

1235. Isaaci de Salomon Viaticum Medicorum.

1236. Leges Langobardorum cum glossa.

1243. L. Flori historia Romanorum libri 4.

1245. Francisci Petrarchæ de amore & fide.

1246. Godefridus, seu de expeditione Jerosolymitana.

1247. Origenis in Epist. Pauli ad Romanos.

Epistola Rufini ad Heraclium.

1248. Summa juris Canonici.

1249. Dionysii Areop. opera.

Epistola Pauli ad Senecam & Senecæ ad Paulum.

Senecæ ad Lucilium Epistolæ.

1250. Chronologia vetus ante annos trecentos conscripta.

1252. Johannitii in Galeni technen.

Hippocratis Aphorismi & prognostica.

Theophili de Urinis.

Philaretus de pulsibus.

Galeni technæ, &c. Vide etiam codicem 1355.

1253. Commentarius in Virgilii Æneida.

1254. S. Gregorii Naz. opera.

1255. B. Gregorii Homiliæ in Evangelia.

1256. B. Hieronymi, in Joël, Jonam & Nahum.

1261. Pentateuchum Hebraïcum & Chaldaïcum & in 1262.

1263. Aliquot Epistolæ Maroccanæ, Arabice & Anglice, & Erpenii Epist. ad Bedwellum.

1268. Paterius de dictis memorabilibus B. Gregorii in novum Testamentum.

1272. Martini Poloni Chronica de Imperatoribus & Pontificibus.

1273. Isidorus Hispalensis de Officiis.

Lanfrancus Cantuariensis contra Berengarium.

1276. Ludovici Imp. Epistola ad Hilduinum Abbatem S. Dionysii, cum rescripto ejusdem.

Epistola Hilduini Abbatis ad cunctos Ecclesiæ Catholicæ filios & fideles.

1278. Tibulli & Catulli opera.

1282. Mahometi scala Alcorani pars, Gallice.

1283. Sallustii opera.

1284. Juvenalis Satyræ.

1285. S. Augustini opera.

1290. Ivonis Carnotensis Epistolæ.

1294. Isidori Hispal. contra Judæos.

1296. Jo. de Mandeville Itinerarium.

1301. Ven. Bedæ hist. Ecclesiastica gentis Anglorum, manu antiqua.

1302. S. Victoris Episc. Uticensis. Historia de Vandalica & Africana persequutione.

Historia gentis Langobardorum a Paulo quodam Monacho Montis Cassini, libri sex.

Caroli Magni Imp. vita.

Apollonii liber. Est historia Romantica de rebus gestis Apollonii Regis Tyrii & Antiochi Regis: e Græco in Latinum versa.

1303. S. Bernardi opera.

1308. de Concilio Basileensi.

1318. Petri Trecensis Rivulus historicus.

1319. Eusebii Pamphili historia Ecclesiastica ex versione Rufini.

1321. M. Tullii Ciceronis Orationes & invectiva in Sallustium & Catilinam.

1334. Huicii Pisani Dictionarium latinum.

1338. Titi Livii historiarum decas prima.

1339. Chronicon Ecclesiæ Dunelmensis.

1348. Chronica a Nino ad Heraclium Imp.

1351. Aristidis & Libanii Orationes.

1352. Leonardi Aretini Epistolarum libri novem.

1364. Sulpitii Severi vita S. Martini, &c.

1365. M. Jun. Justini Epitome historiarum Trogi Pompeii XLIV. libris.

1366. S. Augustini opera.

1369. Luc. Apuleii Madaurensis Asinus aureus libris undecim.

1376. Jacobi de Vitriaco historia Jerosolymitana, tribus libris.

1377. Guillelmi Malmesburiensis de Regibus Angliæ libri quinque.

Historiæ novellæ, sive de rebus gestis in Anglia ab anno 1126. usque ad annum 1143. & definit in fuga Mathildis Imperatricis.

1378. Ranulphi Hygden Polychronicon libris septem.

1379. S. Augustini opera.

1380. Pomerii Julii Episc. Toletani Prognostica.

1382. Flavii Vegetii de re militari libri quatuor.

1383. Cassiodori liber Scintillarum.

1384. Sulpitii Severi vita S. Martini, &c.

1388. Pars historiæ Galfridi Monumetensis. Merlini Prophetiæ.

1390. Jura & libertates Ecclesiæ Gallicanæ.

1392. De consuetudinibus & reditibus Episcopatus Dunelmensis.

1395. Jo. de Dondis Mathematica.

1400. Origenis opera quædam.

1401. Petrus de Yckeham de gestis Anglorum a Bruto ad Edwardum I. post conquestum. Opus conflatum est ex libro vocato Brutus de gestis Britonum, ex Beda aliisque.

1403. Hieronymi Epistolæ, &c.

1407. Plinii Epistolarum libri 8.

1409. Bonfadii hist. de Genuensium Republica.

1411. Chronica Martini Poloni.

1420. S. Cypriani Martyris opera.

1424. Joan. Chrysostomi in Matthæum.

S. Augustini opera.

Orosii quæstiones.

1430. Et sequentibus S. Thomæ Aquin. opera.

1467. Tractatus Mathematici.

1478. Ex historia Anglicana post excessum Mariæ sub initium Elisabetæ.

Narratio de turbis motis in Anglia & de rebellibus per Reginam tandem supplicio affectis. De fœdere inter Angliam & Franciam. Et de Laniena Parisina.

1480. Cassiodori historia tripartita de regimine Ecclesiæ.

1487. Canon super Cylindrum.

Quædam alia Astronomica.

1489. P. Terentii Comœdiæ.

1490. Prisciani Grammatica.

1495. Martini Poloni Chronica etiamque est in codice 1496.

Galfridi Monumetensis de gestis Britonum.

1497. Liber Sinicus.

1503. Jean Froissard son histoire.

1506. Copia Brevis Innocentii VII. ad principes Christianos pro expeditione contra Turcas.

Breve Sixti IV. contra Laurentium de Medicis, &c.

Ejusdem Sixti Instructiones Mantuano Legato Bononiam.

Propositiones, ut videtur, Sixti IV. de tumultibus Italiæ componendis.

Epistola Fratum O. P. de causa Hieronymi Savonarolæ.

Quibus conditionibus Julius II. Regnum Neapolitanum Ludovico 12°. ademtum Ferdinando de Aragonia concesserit.

1507. Constantini Africani Cassinensis Monachi, Viaticum de morbis corporis humani.

1508. Isidori Hispalensis Synonyma, item liber originum, seu etymologiarum.

1510. Chronicon rerum Anglicarum a Guillelmo Conquestore ad annum 1390.

1516. 1517. 1518. 1519. 1520. Libri Sinenses.

1526. Quinti Curtii historia.

1527. & *seqq.* libri Hebraïci, Arabici, Turcici.

1551. 1552. 1553. 1554. & sequentes usque ad 1568. Augustini opera, & in sequentibus etiam.

1570. Matth. Westmonasteriensis flores historiarum.

1582. Rogerii Hovedeni historiæ pars posterior.
1583. Eliensium Episcopoporum historia & 1595.
1588. Prosper Aquitanicus de vita contemplativa & activa.
S. Ambrosii de Officiis libri tres.
1589. Juvenalis Satyrarum liber 2.
Auli Persii Satyræ.
1590. L. An. Senecæ Tragœdiæ.
1592. Tract. brevissimus de successione & genitura Regum Angliæ, & de gestis eorum a Rollone primo Duce Normanniæ.
Tabula Genealogica a Rollone ad Eduardum III. &c.
Historia Britannica Gallicis metris a Bruto ad annum D. 1305.
1593 Ægidius Romanus de regimine Principum.
1594. Literæ annuæ Collegii Herbipolensis.
1597. Martianus Capella de nuptiis Mercurii & Philologiæ, libri novem.
Servii grammatici centimetrum Albino dicatum.
Idem de quantitate ultimarum Syllabarum ad Augustinum.
1600. Historia Abissinorum auctore *Alaëddin Mohammed ibn Abdulbaki*.
1601. Mappa totius orbis, figura cordis, lingua Turcica.

Bibliotheca Bodleiana classis quinta.

1602. Philosophia Guillelmi de Conchis.
Tractatus Astronomicus.
1606. Annæi Senecæ declamationes.
1612. Itinerarium Fratris Odorici Minoritæ de mirabilibus Indiæ.
Chronicon a Bruto ad an. 1271.
1614. Liber de natura gemmarum, & alia de gemmis.
1616. Compotus manualis secundum usum Cantabrigiæ.
1618. Roberti Lincolniensis computus.
1620. Chronica antiqua de regibus Angliæ temporibus Stephani Regis.
1631. Secreta Cypriani quondam Magi, postea Martyris.
1633. Pentachronon, sive liber de Prophetiis B. Hildegardis.
1641. Abraham Judæus de re Astronomica. Floruit ille anno 110. Alfraganus.
1643. Sallustius de bello Catilinario & Jugurthino.
1648. Multa de Astrologia judiciaria & 1649. & in sequentibus.
1657. Horatius de arte Poëtica.
1662. Sidonii Apollinaris Epistolæ.
Fulgentii Mythologicorum libri.
1669. Canones Toletani.
1675. Gerardi Cremonensis in artem Geomantiæ.
1681. Cicero de Senectute & de amicitia.
1683. Incerti chronicon de Rebus Britannicis.
1699. Prophetia Hildegardis, *bis*.
1700. Statuta Synodalia Walteri Episc. Norvicensis.
1702. Ven. Bedæ historia Ecclesiastica gentis Anglorum.
1710. Abbo Floriacensis de vita & passione S. Edmundi Regis & Martyris.
1715. & 1720. de Alchymia & 1722. 1723. 1725. 1727.
1730. Quinti Sereni Medicinalis liber.
1734. Galilæus de fluxu & refluxu Maris Italiæ.
1735. Ars Geomantiæ.
1741. De successione Pontificum Eboracensium.
1743. M. Annæi Senecæ Tragœdiæ.
1745. Titi Livii historia.
1758. Historia Daretis Phrygii versibus, falsò adscripta Cornelio Nepoti.
1770. Virgilii Æneidos libri sex posteriores.
1773. Æsopi Fabulæ.
1777. Prognosticationes multæ.
1785. S. Hieronymus de Hebraïcis quæstionibus & de musicis instrumentis.
1792. Euclidis Geometria cum commentario Campani.
1793. Raimundi Lullii Ars demonstrativa.
1797. Merlini & aliorum Prophetiæ. Multa ad historiam Angliæ pertinentia.
1810. Joannis Sarisburiensis Polycraticon.
Arnulfi Lexoviensis Epistolæ.
Sidonii Epistolæ.
1812. Bedæ Ecclesiastica historia.
1832. M. T. Ciceronis liber pulcherrime exaratus, & elegantissimis picturis ornatus.
Vegetius de re militari.

Bibliotheca Bodleiana classis sexta.

1840. Alcuinus de virtutibus & vitiis.
S. Cypriani de duodecim abusibus sæculi.
1859. Hieronymi Epistolæ quædam.
1872. In fine. Hildeberti Episc. Cenomanensis Epistolæ 178.
1891. 1892. Multa ad historiam Angliæ spectantia.
1893. S. Augustini opera multa & 1895. & 1900. & 1902. & 1919. & 1923.
1948. Chronica Angliæ & de gestis Anglorum.
Tabulæ omnium Regum Anglorum.
1958. Aphthonii Progymnasmata Græce.
Hermogenis ars Rhetorica.
1979. Chronica varia notabilia.
2008. & 2009. S. Augustini opera plurima.
2014. Bedæ opera.
2016. Bedæ historia Anglorum.
2017. Petri Blesensis Epistolæ.
Codex 2037. S. Cypriani Epistolæ.
2039. Cassiodori Expositio in Psalmos primos quinquaginta.
2040. Eusebii adversus Marcellum.
2041. Eusebii Pamphili Chronicon, Latine.
Prosperi Chronicon.
Sigeberti Gemblacensis Chronographia.
Roberti Montensis de Chronographia & Chronica.
2043. Quatuor Evangelia lingua Moscovitica.
2058. De Physiognomia, de Chiromantia & de Alchymia.
2065. De curatione morborum omnis generis.
2066. 2067. Multa, præsertim de rebus Anglicis.
2072. De rebus Chymicis multa.

2077. Claudianus.
2083. De Aftrologia.
Alphonfinæ tabulæ.
2086. Ad hiftoriam Scoticam, Hibernicam, Anglicam.
2099. Succeffio Epifcoporum Rothomagenfium a Mallonio I. ad Gullelmum de Flava Curia.
Gregorii M. opera, & in codicibus feqq.
2128. Bedæ & S. Auguftini opera.
2152. Cicero de Officiis.
2154. Grammatica Græca, Græce.
Æfopi Fabulæ.
2157. 27. Merlini Prophetia. De aliorum Vaticiniis fabulofis multa ibi: Merlinus alibi fæpe memoratur.
2166. Ægidius Romanus de regimine Principum.
Flavii Vegetii de re militari libri quatuor.
2169. M. Tullii Ciceronis de inventione Rhetoricæ.
Ejufdem ad Herennium libri IV.
2172. Ciceronis Tufculanæ quæftiones libris quinque.
2173. Ciceronis de inftitutione oratoria ad Quintum fratrem libri tres.
2175. Euripidis Tragœdiæ aliquot, Græce.
2176. 12. Ovidii artis amatoriæ liber primus.
2177. Euclidis elementa.
Ptolemæi centiloquium.
2178. L. Annæi Flori hiftoriæ Romanæ Epitome.
2178. Gerardi Cambrenfis Topographia Hiberniæ.
2182. Marianus Scotus de geftis Regum Anglorum ufque ad obitum Stephani.
Simeonis Dunelmenfis hiftoria Anglorum poft obitum Bedæ.
2186. Ciceronis fomnium Scipionis, excerptum ex libro fexto de Republica.
Macrobii Ambrofii in fomnium Scipionis commentariis duobus libris.
De Sibyllis, earumque Prophetiis, primo profa, deinde carmine.
2187. Martialis Epigrammatôn libri XV.
2188. Galfridi Monumetenfis hiftoria Britonum, feu liber qui vocatur Brutus.
2190. Franc. Petrarchæ Bucolica.
2191. De quadripartita Regis fpecie. Hic agitur de Geomantia, de prognofticis.
De Aftrologia judiciaria, capitibus duodecim.
2193. Crifp. Salluftius in Catilinam & de bello Jugurthino.
2195. Fefti Avieni fabulæ.
Maximiani liber, qui Cornelio Gallo tribuitur.
Papinii Statii Achilleis.
Claudianus de raptu Proferpinæ.
Ovidius de remedio amoris.
2200. 2201. Lucius Annæus Florus de bello Jugurthino.
Ejufdem bellum Allobrogicum.
2203. S. Hieronymi multa, & 2204. 2205.
2215. Ifidori Etymologiæ.
2216. Ivonis Carnotenfis Epiftolæ.
2219. Juvenci Poëma de quatuor Evangeliis.
2225. 2226. Ifidori ad Florentinam de miraculis Chrifti.
2227. Ifidori Etymologiæ.
2229. Ifidori Hifpal. opera.
2242. 2243. Flavii Jofephi opera.
2255. Actes de tous les Synodes Nationaux, tenus par les Eglifes, le 13. du Regne du Roi Henri II.
2263. De furoribus Gallicis brevis narratio carmine, anno 1572.
2375. Origenis contra Celfum libri tres, Græce.
2276. Eufebii libri 2. contra Marcellum, Græce.
2278. Eufebii hiftoria Ecclefiaftica, Græce.
2279. Euclidis Geometria, Græce.
2280. 2281. 2282. Origenis Comment. in Joannem Evangeliftam, Græce.
2283. Arriani hiftoria expeditionis Alexandri Magni.
2290. Michaël Presb. Syncellus de Syntaxi, Græce.
Dionyfius Alexandrinus de fitu orbis.
De laudibus Helenæ.
Ariftoteles de virtutibus.
De ftatibus cognofcendis.
Philoftrati Lemnii de charactere Epiftolarum.
Proclus Platonicus de charactere Epiftolarum.
Libanii Declamationes.
Gorgias Platonis, feu de Rhetorica.
Excerpta ex Platonis Timæo, &c.
Juliani Imperatoris Epiftolæ tres.
Beffarionis & Gemifti Epiftolæ.
Athanafii Epiftola ad Serapionem.
Zenobii Proverbia & Epitome Adagiorum.
Catalogus Monafteriorum & Caftellorum Angliæ & Scotiæ.
Chronicon ab Arturo ad Henricum VI.
De Fundatoribus Ecclefiarum in Anglia ante Conqueftum.
Catalogus Archiepifcoporum Cantuarienfium.
Defcriptio orbis terrarum cum populis & nationibus.
Narratio brevis de Henrico II. Angliæ Rege.
2306. Literæ Presbyteri Joannis ad Fridericum Imperatorem.
2310. Lactantii Firmiani divinarum Inftitutionum libri feptem.
2311. Lanfrancus de Corpore & Sanguine Domini contra Berengarium.
2320. Alain Chartier, quelques ouvrages de cet Auteur.
2342. Joan. Boccacii opera.
2345. Ivonis Carnotenfis opera quædam.
2346. Brittoo de Legibus Angliæ.
2349. Q. Curtii hiftoria Alexandri Magni.
2359. Ciceronis quædam opera.
2369. M. Ann. Lucani Poëma, Pharfalia.
2388. Hugonis Floriacenfis Hift. Ecclefiaftica.
2402. Martini Poloni Chronica.
2407. Henrici de Bracton de Legibus Angliæ.
2408. Theodoreti Ep. Cyri hiftoria Ecclefiaftica.
2409. Acta contra Templarios in Anglia & Hibernia, &c.
2410. Theodoreti hiftoria Ecclefiaftica, Græce,

Græce, & de providentia libri decem.
De curandis Græcorum affectibus libri 11.
2415. Hieronymus contra Rufinum, & Rufinus contra Hieronymum.
2429. Origenis opera.
2446. Senecæ opera.
2430. Sulpitii Severi vita S. Martini & alia quædam.
2439. Valerii Maximi pars secunda, a libro quarto incipiens.
2244. Martini Polini Chronicon.
2451. *Le livre de Sydrac le Philosophe, appellé livre de la Fontaine de toutes Sapiences.* Est quasi systhema totius Philosophiæ naturalis, ut & Astrologiæ.
2453. Ranulphi Higden Polychronicon.
2454. Res gestæ inter Eduardum III. Angliæ Regem & Philippum Valesium Francorum Regem: instrumenta & acta referuntur.
2455. Persii Flacci Satyræ.
2458. Multa de Astrologia.
2481. Senecæ Tragœdiæ.
2482. Joan. Sarisburiensis Polycraticon.
2494. Julius Cæsar de bello Gallico cum Commentariis.
2497. M. Tullii Ciceronis.
De Officiis libri tres.
De Senectute.
De Amicitia.
De Paradoxis.
De somnio Scipionis.
Tusculanarum quæstionum libri quinque.
De Finibus libri quinque.
De Academicis Quæst. liber 1.
De natura Deorum libri tres.
De Divinatione libri duo.
De Fato liber.
De Legibus libri tres.
Timæus aut de mundo.
2502. 18. Ivonis Carnotensis Chronica a Nino ad Carolum Calvum.
2505. Titi Livii decas prima.
2506. Virgilii Bucolica, Georgicon libri quatuor.
Alia ejusdem.
Ovidii opera.
2507. Joan. Chrysostomi in Genesim Homiliæ XXX. priores.
2508. Res multæ ad Angliam spectantes.
2509. Firmiani Lactantii opera libris 9.
2510. Ambrosii opera quædam.
2515. Ambrosii de officiis libri tres. Alia Ambrosii opera in codd. 2518. & 2521.
2517. Joan. Chrysostomi Comment. in Epist. ad Hebræos.
2520. Hegesippi de excidio Jerusalem libri quinque.
2523. Gregorii Naz. opera quædam.
2525. Aimoini Monachi S. Germani de gestis Francorum libri quinque. Item cod. 1536.
2529. Ambrosii opera multa.
2548. Hieronymi Epistolæ.
2550. S. Ambrosii opera.
2554. & 2555. Ex Chrysostomo Eclogæ.
2568. S. Beroardi opera.
2579. Vegetii de re militari libri quinque.
2580. Hist. de gestis Ducum Normannorum.
2581. Senecæ Epistolæ 2.

Senecæ de moribus.
Clementis itinerarium.
2608. 2609. 2610. Gregorii Magni opera.
2619. Hist. Ecclesiastica gentis Anglorum per Bedam.
Guil. Malmesburiensis gesta Anglorum libris 6.
Martini Poloni Chronicon.
Chronica de adventu Anglorum in Britanniam.
Item Chronica de adventu Normannorum in Angliam.
2636. Palladius Rutilius de re rustica.
Pauli Orosii libri quatuor adversus Paganos.
2638. Joan. Cassianus de institutis Monachorum.
2640. Juliani Archiep. Toletani Prognostica de origine humanæ mortis, & de futuro sæculo.
2641. S. Germani vita per Constantium Presbyterum.
Multa alia ad S. Germanum nostrum pertinentia.
2657. Avieni Festi fabulæ.
Persii Satyræ.
Publii Statii libri Achilleïdos.
2666. Prudentii pleraque cum annotationibus.
2667. S. Hieronymi opera multa.
2674. Palladii Rutilii de re rustica.
2677. Canones Apostolorum & Conciliorum complurium.
2678. Chrysostomi Homiliæ operis imperfecti in Matthæum, falso ipsi adscriptæ.
2684. Petri Blesensis quædam.
Fulgentii Mythologiæ.
2686. Petri de Vineis Epistolæ, libris sex.
2700. Biblia Latina antiqua. Inter Epistolas Pauli habetur Epistola ad Laodicenses ut in aliis quibusdam codicibus.
2704. Clementis Romani itinerarium ex interpretatione Rufini.
2707. Livre de Chevalerie & des faits d'armes.
2712. Joan. Sarisburiensis Polycraticus & alia quædam.
2714. Rationes ac motiva reprobationis.
45. Articulorum Wiklefi & sectatoris ejus Joan. Huss.
Stylus Curiæ Romanæ.
Decisiones Rotæ Romanæ ab anno 1377. ad annum 1381.
2737. Richardus Armacanus contra Fratres Mendicantes.
2738. 2739. 2740. 2741. Augustini sermones.
2742. Augustini, Hieronymi, Ambrosii sermones.
2744. Calvini Homiliæ in Genesim.
2747. Palladii Rutilii Agricultura.
2773. 2774. 2775. 2776. 2777. 2778. 2779. 2780. 2781. 2782. 2783. Joan. Chrysostomi opera continent.
2784. & *seqq.* Confucii libri & alii Sinenses.
2854. 2855. Libri Armenici.
2858. Hieroglyphica Mexicana, sequentes sunt libri Arabici, Turcici, Persici, Indici.
2870. Jacobi Regis Angliæ opera, Latine.
2871. Sanctissima ars notoria.

2877. Nicetæ Choniatæ Thesaurus Orthodoxæ fidei, Græce.
2929. Sophoclis Ajax, Flagellifer, Electra, Oedipus, &c. cum commentariis Græcis.
2930. Joan. Nieuhuvii legatio Batavica ad Magnum Tartariæ Chamum Sungteium.
2931. Raimund. Lullius de secretis naturæ, seu quintæ-essentiæ.
2934. Plinii II. Epistolarum liber.
2935. Herodoti historia, Græce.
2936. Xenophontis Cyropædia, Græce.
2946. 6. Aristidis Quintiliani de Musica libri tres.
2947. Aristoxeni elementorum Harmonices libri tres, Græce.
Ptolemæi Harmonica cum commentariis Theonis.
2950. Porphyrii comment. in Ptolemæi Harmonica.
2954. 2955. Catalogi MSS. Bibliothecarum Cæsareæ, Vaticanæ, S. Marci Venetiis, Mediceæ S. Laurentii.
2967. Genealogia Regum Normannorum.
2973. 2974. Rotulæ variis linguis & in sequentibus plurima hujusmodi.
3020. Guil. Jordan de creatione mundi lingua Cornubiensi.
3022. Clementis Pædagogus cum hymno.
3024. Polychronii Diaconi in Canticum Canticorum, Græce.
Eusebii Pamphili in Canticum Canticorum.
3029. Elisabethæ Reginæ oratio ad Academiam Oxoniensem.
3036. Hermes Trismegistus in Platonem.
3037. 5. Dionysii Halic. opuscula quædam Græca, sed imperfecta.
3040. Nicephori Callisti historia Ecclesiastica.
3045. Lucretii opera.
3049. Vers de Faur de Pibrac traduits en Anglois.
3065. *& seqq.* Libri Turcici, Arabici, &c.
3073. Polychronii Catena in Proverbia, Græce.
3078. Manuel Phile de animalium proprietatibus.
3079. Joan. Camateri Institutiones Astrologiæ judiciariæ.
3088. Epistolæ Joan. Sarisburiensis.
3091. Gregorii Naz. Epistolæ 207.
3094. Theodoreti Hist. Ecclesiastica.
3113. Chronicon Rotulare Regum Angliæ usque ad Henricum VI.
3117. *& seqq.* Libri Samaritani & Syriaci.
3134. Hist. Mexicana, Hispanice, sequentes sunt libri Hebraïci & Arabici, atque Turcici & Persici, Syriaci, Moscovitici.
3335. 3336. Catalogi MSS. Græcorum in multis Bibliothecis.
3350. Quintiliani declamationes.
3359. Archimedes de mensura circuli.
Euclidis elementa.

Bibliotheca Bodleiana classis septima.

3366. 3367. 3368. Excerpta ex Polybio.
3375. Cl. Ptolemæi Geographia.
3382. Gregorii Naz. opera.
3404. Phalaridis Epistolæ. Apollonii Epistolæ. Mithridatis & Bruti Epistolæ.
3406. Æschyli Prometheus. Lycophronis Alexandra, seu Cassandra.
3410. Quintiliani declamationes.
3411. Juvenalis Satyræ.
3413. & 3414. Macrobius in Somnium Scipionis.
3450. Dictionarium Saxonico-Anglicum.
3456. De regimine civitatis Brixiensis.
3464. *& seqq.* Ad Astrologiam judiciariam pertinent.

Bibliotheca Bodleiana Classis octava.

3507. Roberti Burhilli Hist. Scholastica.
3516. Henrici Savilii oratio coram Regina Elisabeta. Postea libri Persici & Sinenses.
3584. 3. Isidori Hispalensis Chronicon.
3614. Anastasii Bibliothecarii Epistola ad Carolum Francorum Regem.
Epistola Joannis Erigenæ ad eumdem.
Anselmi opera.
Boëtii multa.
3629. Fasciculus Zizaniorum Joannis Wiklefi.
3632. Vita & gesta Guillelmi Normanni Angliæ Conquestoris.
Fœdus inter Henricum I. Angliæ Regem & Ludovicum Crassum Galliæ Regem.
Numerus navium copiarumque omnium, quibus in Angliam appulit devicitque Guillelmus Normannus.
3652. De Alchimia & de lapide veridico.
3659. Matthæi Westmonasteriensis flores historiarum.
3613. Et seqq. Libri Hebraïci & Arabici.
3738. Et seqq. MSS. Orientales ex dono D. Roberti Huntingtoni & alii Orientales ex Bibliotheca Thomæ Gravii.
3846. Antiquitates Insulæ Vecni.
3847. Chronicon Gervasii Cottonianum.
3944. In Pixide eburnea totus Alcoranus.
4056. Sidonii Apollinaris Epistolæ.
4064. Lucii Annæi Senecæ Epistolæ liber antiquus, itemque 4069.
4139. Juvenalis Satyræ.
Persii Satyræ.
4144. Liber Genealogiarum ex Archivis, Chartis privatis aliisque authenticis collectarum summa fide & diligentia per Rogerum Dodsworth. In quo præcipue series antiquorum Baronum Angliæ tractantur, qui hic minutatim recensentur cum multis aliis.
5102. Collectanea Joannis Lelandi de rebus Anglicis.

Bibliotheca Bodleiana Classis nona codices continet de linguis Septentrionalibus, qui olim Francisci Junii fuerant.

Hic multa observatu dignissima habentur, quæ priscas illas gentes Saxonicam, Danicam & Anglicam, &c. spectant, eorumque linguam & gesta.
P. 258. Collectanea Richardi Jamesii, quæ historiam Anglicam maxime spectant.
P. 264. Isaaci Casauboni scripta bene multa asservantur in Bibliotheca Bodleiana, ut recensetur p. 264. 265. 266. 267.
Postea sequuntur Adversaria Gerardi Langbaini Theologi & Philologi.

Classis decima 95. libris constat Hebraicis, Belgicis, Saxonicis, Anglicis, Arabicis, &c. quorum plerique typis datis fuere.

Undecima Classis libris 420. Æthiopicis, Armeniacis, Arabicis, &c. constat.

Bodleiana Biblioth. duodecima Classis.

5769. Joan. Chrysostomi Homiliæ in Matth. in primam ad Corinthios, & in primam ad Timotheum.

5770. Joan. Chrysostomi Homiliæ in Genesim. Cæteri Codices sunt Hebraici, Syriaci, Arabici, Coptici, &c. quorum plerique typis dati fuere.

Similiterque Classis decima-tertia.

Classis decima-quarta.

6418. Joannis Sarisburiensis polycraticon & alia ejus opera, & in codice quoque 6428.
6462. Bedæ historia Ecclesiastica.
6463. Juvenci Presbyteri libri 4.
6465. Papinius Statius.

Classis decima-quinta Chartas Anglicanas, & res Angliam spectantes continet.

Classis decima-sexta.

6549. Ptolemæi Hypotheses planetarum Græce. Ptolemæi Canones πρόχειροι. Theonis Exegesis in Canones προχείρους.
6555. Julii Africani Cesti capitibus 79. Græce.
6558. Æliani Tactica Græce. Origenis Philocalia.
7011. P. Virgilii Maronis Bucolica, Georgica, Æneis.
7015. P. Terentii Comœdiæ.
Hinc sequuntur innumera ad historiam & res Angliæ pertinentia. Pagina autem 328. hæc de Insignibus & de Genealogiis referuntur, quæ hic apponere visum est.
7309. Insignia Regnorum Scotiæ, Bohemiæ, Poloniæ, Daciæ (id est, Daniæ) Norvegiæ, Sueciæ, Navarræ, Jerusalem, Granatæ novæ, Granatæ veteris, Bosnæ, Valenciæ, Hiberniæ secundum Hibernos, Walliæ, Cornubiæ, Monæ, vivis coloribus depicta.
7310. XII. Pares Franciæ qui sint, & quibus armis insigniti.
7311. Comitum Alburgensium origo.
7312. Linea Ducum Austriæ.
7314. (*sic*) Saxoniæ & Bavariæ Ducum origo.
7315. Flandriæ Comitum origo.
7316. Desiderii ultimi Langobardorum Regis progenies.
7317. Domini Ferrarienses.
7318. Linea Castellæ & Legionis Regum.
7319. Linea Regum Franciæ.
7320. Reges Navarræ.
7321. Marchiones Montis Ferrati.
7322. Mantuani Principes.
7323. Regum Ungariæ prosapia.
7324. Bohemorum.
7325. Allobrogicorum Principum origo.
7326. Clivensium Principes.
7327. Armoricæ, sive Britanniæ Ducum origo.
7328. Reges Portugalliæ.
Hinc sequuntur codices de re Heraldica, & alii bene multi, maxima pars Anglici.

Ex Catalogo MSS. Collegii Universitatis in Oxonia, p. 1.

Cod. 6. Gregorii Magni Dialogorum libri quatuor.
Quintiliani declamationes aliquot.
Senecæ de consolatione & alia ejus opera.
Senecæ Epistolæ ad S. Paulum, & S. Pauli ad Senecam.
16. Eusebii Epist. ad Damasum de morte Hieronymi.
44. Alfredus Rievallensis de Regibus Angliæ.
45. Willelmi de Petro Plovman visio.
Henrici Huntington de Imagine mundi.
46. De necessariis Medico antequam Medicinæ magneticæ praxin in se suscipiat.
47. Rogeri Baconis Grammatica Græca. Compendium studii Theologici. Computus naturalium.
48. Rogerii Baconis Communia naturalis Philosophiæ. Tractatus de speciebus.
49. Ejusdem alia opera.
51. Æmiliani (Will.) Maxivells de Physica Magnetica Angliæ.
52. Octateuchum secundum LXX. versionem. Liber ratus.
53. Alexandri de Villa-Dei Doctrinale Grammaticum.
59. S. Anselmi Arch. Cantuariensis opera.
61. Valerii Epistola ad Rufinum de non ducenda uxore.
S. Gregorii in Ezechielem.
S. Hieronymus de vitis Patrum.
69. Rogerus Croilandensis de vita Thomæ Cantuariensis.
73. Regni Neapolitani status, liber Hispanice scriptus circa annum Domini 1600.
82. Statuta quædam Ecclesiæ Collegiatæ S. Joannis Beverlaci.
83. Collectanea rerum Anglicarum ad annum Domini 1640.
84. Justiniani Imperatoris Codex.
97. De Prophetia S. Thomæ de Cantilupo.
99. S. Augustini quædam.
103. Genealogiæ Hibernicæ.
Chronici Hibernici Epitome.
104. Juliani Toletani Prognosticon.
107. Magna charta.
Charta de Foresta.
Statuta de Merton.
Statuta Marleburg. Statura Westmonast.
Statuta de Gloucestria.
Statuta Westmonast. secunda.
108. Quædam ad Baroniam de Bayne spectantia.
Chartæ Jacobi Regis Scotorum.
112. Beda de operibus sex dierum.
114. Prisciani Grammatica.
118. Isidori Hispalensis Etymologiarum libri.
120. De naturis bestiarum liber figuris ornatus.

121. Catechesis Racoviana.

125. Compendium Interdecreti a Cæsare Carolo Augustæ Vindelicorum vulgati, & quid de eo secundum SS. Scripturas & sinceram Religionem sentire & judicare oporteat, anno Domini 1548.

131. Joannis Spelmanni notæ in vitam Ælfredi Regis.

132. Syllabus Cyclorum, una cum ratione inveniendi quo anno periodi Julianæ quilibet numerus cujuslibet Cycli cum quolibet numero singulorum Cyclorum concurrat. Per Tho. Wal. S. T. P. Coll. Univ. Oxon. Magistrum, *in*-8°.

134. Bernardini Tomitani Clonicus, sive de Reginaldi Poli Cardinalis laudibus, *in*-8°.

135. Osberti Monachi de Stoke Clare vita & passio S. Athelberti Regis & Martyris, *in-fol.*

136. Vita Ælfredi Regis, primi Monarchiæ Anglicanæ fundatoris.

137. Edw. Simpson Chronicon Catholicon, *in-fol.*

138. M. T. Cicero de vera amicitia.

139. Catalogus librorum Mss. in Archivis Collegiorum & Ecclesiarum Cathedralium Angliæ repositorum, *in*-8°,

140. Manuelis Bryeonii Harmonicorum liber.

Porphyrii in Harmonica Ptolemæi Commentarium.

Claudii Ptolemæi Harmonicorum τῶν εἰς τρία τὸ τρίτον.

143. Petri Rigæ liber Carminum in totam Historiam Biblicam a Genesi ad Apocalypsin, *in*-4°. Continet, *in*-8°. pagin. & 15056. versus.

148. B. Anselmi orationes.

Brevia quædam Henrici III. Regis Angliæ de Terris Decani Cicestrensis, &c. Chartæ & Statuta Ecclesiæ Cicestrensis, &c.

149. Rentale Ecclesiæ Cathedralis S. Petri (ut videtur) Westmonast. imperfectum, pag. 114.

153. Nath. Carpenteri systema opticum, *in*-4°.

154. Chronicon Angliæ a Bruto usque ad Henricum V. antiquo Anglicano idiomate, *in*-4°. liber elegans.

157. Alberici Gentilis Epistola ad D. Rainoldum de ludis Scenicis. Rainoldi responsio. Alia Alberici Gentilis Epistola de eodem argumento, cum alia Rainoldi responsione.

158. Loci communes Legum Angliæ Municipalium 6. vol. *in-fol.* opus, ut videtur, ducentis retro annis compositum.

Ex Mss. Collegii Baliolensis, p.° 6.

166. *Et in seqq.* Guilielmi Parisiensis summa.

175. Fr. Petrarchæ Epistolæ.

176. 177. S. Hieronymi opera.

181. Bedæ Hist. Eccl. Anglorum.

207. S. Bernardi opera.

216. Galeni opera omnia Latine.

228. Justiniani Institutiones.

229. Uguitio Pisanus de verborum significatione.

234. Senecæ Philosophi opera fere omnia.

240. Sulpitii Severi vita S. Martini.

241. Festus P. de vocabulorum significatione.

244. Eutropius de gestis Romanorum.

Paulus Diaconus in additionem Eutropii.

Orosius de Ormesta mundi. Orationes & Epistolæ variorum.

252. Ambr. Ansbertus in Apocalypsin.

257. Isidori Hispalensis Etymologiarum libri 20.

258. Brigidæ Revelationes.

265. Blondus de Cosmographia Italiæ.

268. Ægidii Romani opera.

270. Ovidii Epistolæ cum notis.

282. Ran. Higden Monachi Cisterciensis Polychronicon.

295. Eusebii Historia Ecclesiastica.

Victoris Uticensis Historia Vandalorum.

Pauli Historia Langobardorum. Codex scriptus circa annum 1220.

296. Nonius Marcellus de proprietate sermonis.

297. F. Quinctiliani Declamationes.

298. Gilberti Porretani glossatura super Psalterium.

299. Rabanus Maurus in Matthæum.

301. Plinii historia Naturalis.

302. 303. 304. Hugonis de Vienna in Scripturam Sacram.

308. Lactantius Firmianus adversus Gentes, &c.

Tertullianus de ignorantia Christi.

312. Origenis Homiliæ 26. in libros Josue, Judicum & Regum. In Isaiam, Jeremiam & Ezechielem.

314. S. Bernardi opera.

432. Laurentii Vallæ Elegantiæ.

333. Hieronymus de locis & nominibus Hebraicis.

337. Petri de Ravenna sermones.

338. M. Tullii Ciceronis opera, quinque voluminibus, *in-fol.*

343. Valerius Maximus cum expositione Dionysii.

344. Virgilii opera, *in-fol.*

347. Quinctiliani institutiones.

351. Series Regum Persiæ, Ægypti & Syriæ.

372. Sallustii bellum Catilinarium & Jugurthinum.

377. Hieronymi opera multa.

384. Juliani Pomerii prognosticon futuri sæculi.

391. Petrarchæ opera quædam.

Ciceronis pro Archia Poeta.

Martianus Capella de origine cujuscumque literæ Latinæ.

394. Valerius Maximus de dictis & factis memorabilibus.

397. Breve relatione dello stato del Grand Duca di Toscana.

406. Fr. Petrarcha de secreto conflictu.

M. T. Ciceronis liber de Senectute.

De amicitia.

Paradoxa.

418. Fl. Vegetius de re militari.

420. M. T. Ciceronis Quæstiones Tusculanæ.

423. 424. Averrois opera.

425. Rabani opera quædam.

426. Hieronymi variæ Epistolæ, &c.

427. Avicennæ de arte Medica.

432. Terentii opera.
436. S. Bernardi fermones.
437. *Et feqq.* S. Thomæ Aquinatis opera.
458. P. Abælardi Theologiæ libri tres, &c.
461. Alexandri Carpenter deftructorium vitiorum.
462. 463. 464. S. Auguftini opera multa.
468. Leonardi Aretini Epiftolæ.

Mff. Collegii Mertonenfis in Oxonia.

369. S. Auguftini opera multa & in feqq.
472. Origenis opera quædam & 473. & 477.
474. S. Auguftini fermones, in tres partes divifi.
481. Secundi Philofophi ad Adrianum liber vel dialogus cum Adriano.
S. Auguftini quædam.
Evangelium Nazaræorum fecundum Nicodemum.
486. S. Auguftini opera.
487. 488 Anfelmi opera.
S. Auguftini multæ.
491. 492. 493. 494. Hieronymi opera.
496. S. Joan. Chryfoftomi fermones Græce.
Origenis opera.
498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 506. S. Auguftini opera.
507. Anfelmi opera.
509. S. Bernardi opera.
510. Petri Blefenfis quædam.
S. Auguftini varia.
Lincolnienfis de Venenis,
516. Hugonis de S. Victore multa.
S. Auguftini multa.
517. 518. 519. S. Hieronymi opera.
520. 521. S. Bernardi opera.
522. S. Auguftini opera.
523. 524. 525. S. Gregorii Magni opera.
526. Et octo Mff. fequentibus Joannis Duns Scoti opera.
555. Ivonis Carnotenfis Hiftoria.
Bedæ Chronica.
562. Ifidori ad Braulionem & alia quædam.
Hieronymi de gradibus Romanorum.
Bedæ hiftoria de geftis Anglorum.
563. 564. 565. 566. S. Thomæ Aquinatis opera.
577. Vincentii Belluacenfis.
581. 582. 583. Bonaventuræ opera.
585. Chronica Ceftrienfis libris quinque.
588. Polychronicon Martini.
589. Chronicon Martini.
591. 592. 593. Vincentii fpeculum hiftoriale.
594. Eufebii Hift. Ecclefiaftica.
599. S. Anfelmi quædam.
Simonis Tornacenfis Inftitutiones.
607. S. Auguftini plurima.
610. Quæftiones Thomæ de Nottingham contra errores Pelagii.
612. Joan. Damafceni multa.
617. 618. Hugonis de Vienna multa & 620.
626. S. Hildegardis quædam.
633. Gorrani in Scripturam Sacram *& in fequentibus numeris.*
642. Bedæ opera.

A Petri Alphonfi Dialogus inter Moyfen & Petrum de adoratione Imaginum.
643. 644. 645. Bedæ opera *& in feqq.*
654. Apuleius de Deo Socratis.
665. Varii tractatus Wilhelmi Wydford contra Wicliffe in materia de Religione.
666. Theologia naturalis Nicolai Boneti, dvifa in feptem libros.
682. Libri feptem revelationum Beatæ Brigittæ de Regno Sueciæ. Ejus vita.
685. Galeni opera.
687. Joannitii Ifagoge Theophili de Urinis. Philareti de Pulfibus.
691. Avicenna de Medicina libri quinque.
B 694. Rhafis Almanforis libri decem.
696. Serapionis breviarium.
697. Lucenfis de cura, regimine & infirmitatibus equorum.
Liber Trottulæ mulieris Salernitanæ de paffionibus mulierum.
699. Conftantini Africani viaticum.
709. Richardi de S. Victore Teftamenta XII. Patriarcharum.
711. 712. Porchetus contra Judæos.
713. 714. 715. Petri Berchorii Pictavi Reductorium morale.
723. Nicolai Trivet Annales Regum Angliæ a Rege Stephano ufque ad annum 1307.
C 757. Joan. Sarisburienfis Polycraticus.
758. Martianus Capella de nuptiis Philologiæ.
764. Senecæ Philofophi opera.
Ejufdem (*fic*) Tragœdiæ.
Ejufdem de morte Claudii Ludus, qui vulgo dicitur ἀποκολοκύντωσις.
767. Epiftolæ Senecæ ad Paulum & Pauli ad Senecam.
Alia Senecæ opera.
Cicero de officiis.
De Paupertate.
De Senectute.
De Paradoxis.
D Qui catalogum adornavit dicit in hoc codice multa nondum edita contineri.
770. Ifidori Sententiarum libri tres.
Ifidori Hifpalenfis de origine rerum ad Braulionem.
771. Sextus Empiricus adverfus Mathematicos.
Euclidis Data.
774. C. Julii Cæfaris Commentariorum de bello Gallico libri feptem.
A. Hirtii Panfæ de eodem liber octavus.
775. Vitellionis Opticorum libri quinque.
776. Prifciani libri de conftructione.
Liber barbarifmorum Donati.
E Topica Ciceronis cum Commentario Boëtii.
775. Tractatus de primis Philofophis.
778. Ciceronis opera quædam.
Palladius de Agricultura.
779. M. Paulus de Venetiis de conditionibus & confuetudinibus Orientalium Regionum.
Palladius de Agricultura.
780. Hiftoria Saracenorum ab Hermanno ex lingua Arabica tranflata.
Liber legis Saracenorum Alcoran.
782. Eufebii Chronicon ex verfione Hieronymi. Codex vetus.

783. Fla. Josephus de bello Judaico.
784. Fl. Josephi de Antiquitate Judaica libri 20.
785. Liber tertius & quartus fratris Thomæ Waldensis contra Wiclefistas, & alia quædam adversus Wiclefistas & cod. 786.
786. Henrici de Bractoo de legibus & consuetudinibus Angliæ.
787. Collectio Statutorum Angliæ.
790. Lexicon Hebraicum Davidis Kimchi.
Postea sequuntur libri Arabici, Hebraici, Turcici.
792. 793. Herbarium Vivum cum nomenclatura Latine, Italice, Arabice.
794. Commentarius R. David Kimchi in Esaiam Hebraice.
795. Ejusdem Michol Grammatica & Lexicon linguæ Hebraicæ.
Massoreth Talmud Hebraice.
796. Al Emam liber Tasriph de formatione verborum Arabicorum.
Item R. Joseph Catonis Commentarius in legem.
Item R. Symeonis ben Jochai liber Zohar.
797. Al Pherdausi Sah Namah Historia Regum Arabum, Persarum & Turcarum in Arabicum versa e Persico.
798. Alcoranus cum notis vocalibus Arab.
799. Porphyrii Isagoge logica, item Aristoteles de Interpretatione. Item logica alia. Omnia Hebraice.
800. Ali Ebn Taleb Imperatoris sententiæ, Arabice.
801. Clavis scientiarum, opus Grammaticum cum Commentario, Arabice.
802. R. Samuelis Commentarius in legem Mosis Hebraice.
803. Alaoddin, aut Galaloddin, &c. Historia amplissima urbis Alep. Arabice.
804. Historia jucunda Chosrau & Sirin Turcice cum picturis.
805. Arithmetica Arabice.
806. Gregorii Abilpharag Grammatica Syriaca cum annotationibus, Arabicis.
807. Al Gili Historia Jerosolymorum & Palæstinæ Arabice.

Librorum Manuscriptorum Collegii Exoniensis in Oxonia catalogus.

817. Hugonis de Vienna expositiones super omnes libros Veteris & Novi Testamenti vol. 17.
818. Ejusdem summarium prædicationis.
819. Liber concionum, incerto auctore.
820. Joan. Lathbury O.M. loci communes.
821. Gaufridi de Trano liber Decretalium.
822. Prima quinquagena Augustini in Psalmos. Psalmus primus deest.
823. Jacobi Januensis O. P. sermones super historia S. Scripturæ.
824. Joan. Lectoris summa Confessorum.
825. Copia Bullæ continentis indulgentias Festi Corporis Christi.
Wodeforde de Sacramento Altaris.
Quæstio fructuosa de comparatione vitæ activæ ad contemplativam, & quænam illarum sit melior.
Joan. Wallensis de vitiis.
826. Gregorii Magni Homiliæ decem in extremam partem Ezechielis.
828. Homiliæ 57. Chrysostomi in Matthæum.
829. S. Augustinus in Psalmos a centesimo inclusive ad 150.
830. Linguæ Latinæ Dictionarium per antiquum.
831. Thomas Aquinas in quatuor libros sententiarum.
832. Pupilla oculi.
Constitutiones Provinciales.
833. Grosthed Episcopi Lincolniensis tractatus de Mandatis.
De cura Pastorali.
834. Thomas Aquinas in quatuor libros sententiarum.
835. Tractatus de tribus Regibus Coloniæ.
Prologi Hieronymi super libros Veteris & Novi Testamenti cum commentario.
836. De conversatione Monachorum.
837. Tolosani Grammatica Latina. Principium: *In qualibet arte diffusio fastidium procreat.*
Cato moralizatus.
838. Notulæ M. Stephani Cantuariensis Archiepiscopi in librum Tobiæ.
Ejusdem super librum Ruth.
Ejusdem super librum Esther.
Glossulæ ejusdem super duodecim Prophetas Minores.
Anselmi meditationes.
Vetus & Novum Testamentum breviter versificatum.
Quædam Proverbia de libro quorumdam Poetarum collecta.
Hugo de S. Victore de Spiritu & anima.
839. Stephani Archiep. Cantuariensis comment. in Ecclesiasticum.
840. Josephi Antiquitates Judaicæ ab initio libri 1. ad finem 12.
841. Expositio in Cantica Canticorum.
842. Joan. Lathbury lecturæ Morales.
843. Guil. Whetyly. Comment. in Boëtii libros V. de disciplina Scholarium.
Quæstiones super ejusdem libros V. de consolatione Philosophiæ.
Tractatus quidam qui vocatur *filius matris.*
Beati Augustini de prædestinatione & gratia liber.
S. Augustini de Patientia.
Sermo S. Augustini in Natali B. Mariæ Magdalenæ.
Roberti Grossetesle (*sic*) Lincolniensis Episcopi libellus de veritate.
Ejusdem libellus de libero arbitrio.
Tractatus varii de Deo.
844. Innocentii IV. Decretorum libri V.
845. Ejusdem libri exemplar alterum.
846. Martiniana (Tabula sic dicta) Decretalium.
Alia Tabula de dictis Decretorum. Provinciales Constitutiones.
Epistolæ centum Petri Blesensis.
Quidam Tractatus contra petitionem sæcularium de quota bonorum Ecclesiasticorum.
847. Expositio Epistolæ Pauli ad Hebræos ex dictis Augustini.
848. Summa summarum, liber juris Canonici.
850. Vincentii O. M. speculum naturale.
851. Joannis de Rupella summa Theologica.
852. Wallensis super duos nocturnos Psalmos.

Librorum Manuscriptorum Collegii Oriensis in Oxonia Catalogus.

853. Eusebii Pamphili hist. Ecclesiastica latina cum additamentis Rufini Presbyteri, & cum translatione ejusdem.
854. Isidori Hispalensis libri Etymologici.
Epistola Joannis Regis Indiæ ad Emanuelem Constantinopolitanum Imperatorem.
Fabula de caballo æneo & aliæ.
Marci Florentini Archiepiscopi expugnatio urbis Aconis anno Domini 1181.
855. Aur. Prudentii Poëmata optime scripta literis antiquissimis.
856. Bernardi Gordonii Lilium medicinæ.
857. Senecæ Epistolæ.
858. Berengaldus in Apocalysin.
859. Aristotelis Metaphysica cum commentariis Averrois.
Averroes de Anatomica.
Isaac Medicus de Somno & Visione.
Gondisalvi libellus.
Adelardus Bathoniensis de decisionibus naturalibus.
Idem de Philosophia Danielis.
Ex Macrobio super somnium Scipionis.
De Universalibus secundum Avicennam.
Ex Alpharabio de intellectu & intellecto.
860. S. Thomas Aquinas in sententias.
861. Biblia ex versione Hieronymi.
862. Joan. Broomyard summa prædicantium.
Joan. Felton sermones Dominicales.
863. Alani (ut videtur) Epistola ad Moralem quamdam.
864. Walter Burley expositio in libros Aristotelis de anima.
Ejusdem de somno & Vigiliis.
De sensu & sensato.
De sensibus.
De substantia orbis.
De longitudine & brevitate vitæ.
De motu animalium.
De memoria & reminiscentia.
De generatione & corruptione.
De Cœlo & mundo.
De fluxu & refluxu maris Anglicani.
De Formis.
De Potentia animæ.
865. Thomas Aquinas in Lucam & Joannem.
866. Bartholomæi Brixiensis Decretorum Apparatus in melius reformatus.
867. Sermo in opus Armacani.
Armacani (ut conjicitur) quæstiones in sententias.
868. Gualfridus de Monmouth de gestis Regum Britanniæ.
Ranulphi Hygden Monachi Cestriensis Polychronicon ad finem Edwardi Tertii.
869. Thomas de Chabeham Subdiaconus Sarum de Pœnitentia & Officiis Ecclesiasticis.
Henrici Monachi de Salteriis, libellus de pœnis Purgatorii.
Epistola Aristotelis Regi Alexandro de observatione humani corporis, quam Joannes Hispanensis invenit.
870. Joan. Cassiani Eremitæ Collationes.
872. Roberti Grosteft (in hoc nomine sæpe variatur) dicta.
Ejusdem tractatus de lingua, & alius de oculo.
873. Alberti Magni quædam.
874. Justiniani institutiones Novellæ, & Codicis libri decimus, undecimus, duodecimus.
875. Joannes de Esbenden de accidentibus mundi.
877. Aristotelis opera.
Altissiodorensis sermones.
878. Antonii Andreæ quæstiones super Metaphysica Aristotelis.
Aristotelis Metaphysica.
De Somno & Vigiliis.
880. Alberti Magni opera multa.
881. Bartholomæi Brixiensis historia Decretorum.
Tabulæ in Aristotelem.
Tabula Martiniana super Decreta.
Bartholomæi Brixiensis quæstiones.
882. Alexandri de Halys tertia pars tertiæ partis.
883. Henrici de Gandavo quodlibeta.
Joan. Andreæ opus Hierooymianum.
Thomæ Aquinatis brevis compilatio, & alia ejusdem opera.
885. quæstiones super Aristotelis Physica, Meteorologica & de generatione, aliaque multa similia.
886. Bedæ expositio in septem Epistolas Canonicas.
Joan. Wallensis de virtutibus antiquorum Philosophorum.
888. S. Augustini duæ quinquagenæ in Psalmos.
893. Beda de Tabernaculo Moysis.
De Templo Salomonis.
Gregorii I. Papæ Homiliæ in Ezechielem.
894. Canones Ecclesiastici, manu bona & antiqua.
Gesta Beati Leonis.
Hieronymi Epistolæ quædam & aliorum.
898. Vincentii de Burgundia secunda pars speculi historialis.
899. Summa de vitiis, collecta e diversis S. Bernardi operibus.
900. Thomas Aquinas in Aristotelis libros de anima.
In auctorem de causis.
In librum de Memoria & Reminiscentia.
In primum Metaphysicorum.
901. Petri Lombardi libri sententiarum.
902. Bonaventuræ Pharetra.
903. Hugo de Vienna super Evangelium Joannis & Psalmos 24. priores.
904. Chrysostomi Homiliæ in opere imperfecto Latine (Puto esse opus imperfectum in Matthæum, antiquum quidem, sed Chrysostomo falso adscriptum.)
905. Stephani Langton Archiep. Cantuariensis super Job.
Ejusdem Tropologia super duodecim Prophetas Minores.
Codicis Justiniani pars.
Innocentii IV. Constitutiones.
Commentarius in Macchabæos, auctore forte Stephano Langton.
Decretales Epistolæ diversorum Pontificum Romanorum.
906. Petri Blesensis Epistolæ.

Ejusdem sermo in Transfiguratione Domini.
Ejusdem tractatus in Job.
Thomæ de Capua Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, Summa artis Dictaminis.
907. Constantini Africani Montis Cassinensis Monachi Medicina practica.
908. Innocentius IV. super quinque libros Decretalium.
909. Gualt. Burley expositio Aristotelis Ethicorum & Politic.
910. Alexandri Nekcam super duos libros Aristotelis de anima.
911. Azonis summa codicis libris 9.
Ejusdem summa ad institutiones.
912. S. Bernardi sermo in Vigilia S. Andreæ & in Natali ejusdem.
Gregorii Papæ Registrum, sive Epistolæ, manu antiqua.
913. Averrois quædam.
Avicenna de viribus cordis.
Damasceni Aphorismi cum commentariis Isidori.
Avicennæ Cantica.
Averrois de Theriaca.
Idem in librum de generatione & corruptione.
914. Constantini Africani Montis Cassinensis Monachi Viaticum. Isaac Medicus de Urinis. Ejusdem liber de febribus.
Ejusd. Diætarium universale & particulare.
915. Gregorii Dialogi.
Origenis Homilia in illud: *Cum esset desponsata*, manu antiqua.
916. Avicennæ Canones Medicinales.
920. Augustini sermo de Assumptione B. Mariæ.
921. Petrus de Alliaco Cardinalis Cameracensis de Concordia Theologiæ & Astronomiæ.
Ejusdem Epilogus Mappæ mundi.
Ejusdem Tractatus de Cyclo lunari.
Ejusdem exhortatio super emendatione Calendarii.
923. Thomas Aquinas super tertium librum sententiarum.
924. Joan. de Saxonia, sive Alemanni, tabula juris Civilis & Canonici.

Librorum Manuscriptorum Collegii Reginensis in Oxonia Catalogus.

925. Ranulphi Hygden Monachi Cestrensis Polychronicon. Definit in annum 1380. quartum Richardi II.
926. Augustinus de verbis Domini: *Pœnitentiam agite*, sermones 64.
Ejusdem de verbis Apostoli sermones 26. primus de veteribus scripturis & novis contra Arianos.
927. Psalterium cum commentariis collectis ex Augustino, Hieronymo, Cassiodoro, Remigio & aliis.
928. Ejusdem operis exemplar.
931. Magni Aurelii Cassiodori Senatoris liber de institutione divinarum literarum.
Isidorus Hispalensis de libris Veteris & Novi Testamenti.
Idem de ortu & obitu Patrum.
Idem de significationibus quorumdam virorum Sanctorum.
Ejusd. liber de catalogo Virorum illustrium.
Hugo de Sacramentis.

932. Jeremiæ Prophetiæ cum explanatione Hieronymi libri sex.
933. Origenis expositio in Epistolam Pauli ad Romanos, ex translatione Rufini.
934. Origenis Homilia in illud: *In Principio erat Verbum.*
936. Isidori originum libri octo quibus præmittuntur quinque Epistolæ Isidori & Braulionis Amœbææ. Codex antiquus charactere Saxonico.
938. Q. Horatii Flacci opera omnia cum Scholiis hoc ordine, primo Carminum libri quatuor. Secundo, de Arte Poëtica. Tertio Epodon liber. Quarto carmen sæculare. Quinto sermonum libri duo. Sexto Epistolarum libri duo.
940. Huguicionis Pisani Dictionarium Etymologicum.
943. Novum Testamentum (præter Joannis Apocalypsin) Arabice: ab ea versione, quam Erpenius dedit, diversum.
944. Silii Italici Punica.
Valerii Flacci Argonauticôn libri quatuor priores.
946. Rogeri Albani Carmelitæ progenies Regum Britanniæ ab Adamo ad Henricum VI. in rotulo magno membranaceo graphice descripta, & historiis brevioribus explicata.
947. Biblia ex versione Wickleffiana.
949. Tabula universalis totius Angliæ, continens nomina Comitatuum, numerum Beneficiorum, & valorem annuum.
950. Richardi Crackenthorpi introductio ad Physicam.
Ejusd. opera in codd. 954. 955. 956. 957.
952. Codicum Manuscriptorum in Bibliotheca Collegii Baliolensis in Universitate Oxoniæ catalogus copiosissimus & accuratissimus, quem magno labore & judicio concinnavit Cl. Langbanius Collegii Reginensis præpositus.
Codices 1035. & sequentes usque ad 1049. omnes S. Joannis Chrysostomi in scripturam commentaria continent.
1050. S. Gregorii M. opera.
1054. Richardi Radulphi Arch. Armacani sermones.
1055. Cæsarii Epist. & sermones.
S. Augustini sermones
1057. Gregorii M. Homiliæ.
Codex 1065. Historia Scholastica auctore Petro Comestore & in tribus sequentibus MSS.

Librorum Manuscriptorum Collegii Novi in Oxonia Catalogus.

967. Biblia majusculis literis exarata, & in quatuor tomos divisa, quorum primus continet Pentateuchum Moysis, Josuam, Judices & Ruth.
968. Secundus continet libros Regum & Paralipomenôn, &c.
969. Tertius continet Parabolas Salomonis, Ecclesiasten, &c.
970. Quartus continet libros Macchabæorum & Novum Testamentum. Philippus Presbyter natus urbe Trecensi scripsit anno Domini 1290.
Sequuntur alii libri Biblici multi.
993. Rabanus Abbas Archiep. Moguntinus super Pentateuchum Moysis.
994. Thomæ Wakys O. P. in Isaiam, Numeros,

meros, Deuteronomium, &c.
999. Hieronymus in Psalmos.
1000. Michaëlis Meldensis in Psalterium.
1001. Gregorii Magni in Job prima pars.
1002. Ejusdem operis Secunda pars.
1004. Guaricius, sive Gauritius in Isaïam & Jeremiam.
1005. Catena Græca in Isaïam.
1006. Ven. Bedæ in Canticum Canticorum.
1007. Alexander Neckam in Canticum.
1014. Chrysostomi opus imperfectum in Matthæum, & in duobus sequentibus.
1017. Nic. Gorrham in Lucam.
1025. in Epistolas Pauli.
1021. Bedæ in Acta Apostolorum.
1026. Hieronymus in Epist. Pauli ad Philemonem.
Ad Galatas.
Ad Ephesios.
Bedæ in Tobiam.
1027. Thomæ de Aquino in Epistolas Pauli.
1069. 1070. Petri Lombardi libri sententiarum.
1074. Gregorii Ariminensis in primum sententiarum.
1080. 1081. 1082. Thomæ de Aquino in sententias.
1084. *& sequentibus* summa D. Thomæ Aquinatis.
1089. Augustinus de Civitate Dei.
1090. Augustini Epistolæ.
1091. Petri Blesensis opera.
1092. Nicolai de Clemengis Epistolæ.
1093. S. Hieronymi Epistolæ 123.
1094. S. Cæcilii Cypriani Epistolæ. Ejus opera sunt in sequentibus MSS. 1095. & 1096.
1097. Lactantii de vera religione libri 7.
1098. Thomæ Bradwardini contra Pelagium.
1099. Bessarionis Card. quædam.
1103. Clementis Alexandrini admonitio ad Græcos, Græce.
Ejus. Pædagogi liber secundus, & tertius.
Anastasii Archiep. Antiochiæ sermones.
1105. 1106. Gregorii Nazianz. orationes Græce.
1107. Philonis Judæi opera, Græce.
1108. Hugonis de Sancto Victore opera & 1109.
1110. Gregorii Thaumaturgi Panegyricus in Origenem.
Origenes contra Celsum.
1111. Origenis Philocalia Græce.
1114. Hegesippi hist. de bello Judaïco, libri quinque.
1115. Pauli Orosii historiarum adversus paganos libri 7.
1116 Ranulphi Hygden Polychronicon.
1122. Petri de Vineis Epistolæ libris 6.
1123. Rabani Mauri quædam.
1125. Multa de Concilio Constantiensi.
1126. 1127. 1128. 1129. 1130. Libri de Medicina & de Chiromantia.
1133. & sex sequentes, Justiniani institutiones cum glossis.
Sequuntur postea multi Decretalium libri omnis generis.
1189. Aristotelis Organon, Græce.
1190. 1191. 1192. Aristotelis quædam opera Græce.

1194. 1195. 1196. 1197. Alexandri Aphrodisiei commentaria in quosdam libros Aristotelis.
1200. & seqq. Joan. Philoponi, Eustratii, Aspasii in Aristotelem.
1210. 211. 1212. Simplicii commentaria in quædam Aristotelis opera.
1213. Ciceronis Orationes 37.
1214. Ciceronis ad Quinctum fratrem de Officio Oratoris, libri tres.
Ejusdem de optimo Oratore ad Brutum.
Ejusdem Partitiones Oratoriæ.
1215. Cicero de Officiis.
Sallustius de conjuratione Catilinæ.
Invectiva Sallustii in Ciceronem.
Invectiva Ciceronis in Sallustium.
Ciceronis Orationes pro Marcello, Ligario & Rege Dejotaro.
Sallustius de Jugurthino bello.
1216. Philippicæ Ciceronis.
Fragmentum Canonis Ptolemæi.
Seneca de beneficiis.
Idem de Clementia ad Neronem.
1217. Ciceronis libri quinque de finibus bonorum & malorum.
Ejusdem Tusculanarum quæstionum libri 5.
1218. Theodori Gazæ Grammaticæ libri 4. Græce.
Isocratis Orationes ad Demonicum & Nicoclem Græce.
1220. Guarinus Veronensis de Diphthongis ordine alphabetico.
1221. Hermogenis Rhetorica, Græce.
1222. Hermogenis Rhetorica, Græce.
Aphthonii Progymnasmata.
1223. Ælii Aristidis Orationes, Græce.
Philostrati Icones Græce.
1224. Thomæ Magistri nominum Atticorum Collectio Græce.
1225. Philostrati Heroïca Græce.
Item vitæ Sophistarum.
1226. 1227. Joan. Boccacii opera, de Montibus, de silvis, &c.
1228. 1229. Boëtii de consolatione.
1231. 1232. 1233. Francisci Petrarchæ opera multa & varia.
1233. Æsopi Fabulæ versibus.
1234. Joan. Stobæi Collectanea sententiarum ex diversis auctoribus.
1235 Virgilii Æneides, cum M. Vegii Appendice.
1236. Symmachi Epistolæ, ex omni opere ejus desloratæ.
1237. Plutarchi opuscula quædam, Græce.
1238. Caii Plinii Naturalis historiæ libri 19. priores.
1239. Trogi Pompeii epitome historiarum continens 44. libros.
Liber cui titulus, *Bonum universale de proprietatibus apum.*
1240. Historia Bruti primi Regis Angliæ.
2241. Titi Livii de gestis Romanorum ab orbe condito, decas prima.
1242. Decas secunda.
1243. Decas tertia.
1244. Eutropii Romanæ historiæ libri 16.
Victor de Vandalica persequutione.
Pomponii Melæ Cosmographia.
1245. Ptolemæi Almagestum ex Arabico in Latinum versum.

1246. Glossa Haly Abenrudiam super quadripartita Ptolemæi.

Judicium trium Nativitatum factum ab eodem Haly.

1250. Leonardi Aretini quædam.

Lapi Castelliunculi de Romanæ curiæ commodis.

S. Cypriani de abusionibus sæculi.

1252. Res Anglicanæ quædam.

1260. Sharho Menhag.

1261. Lecapeni Grammatica Græca.

1262. Homeri Ilias cum Græcis Scholiis, & epimerismis Herodiani.

1263. Aristotelis Organon cum Claudii Ptolemæi libris Harmonices, & Tractatu de Astrolabio, Græce.

1265. B. Hieronymi commentariorum in Matthæum libri quatuor.

Ejusdem, Scriptorum Ecclesiasticorum catalogus.

1266. Ciceronis Orationes.

1272. Bedæ hist. Ecclesiastica.

1273. Alcoranus.

1285. Psalmi Davidis Armeniace.

MSS. Collegii Lincolniensis in Oxonia, p. 39.

1288. Senecæ Tragœdiæ.

1289. Auli Gellii Noctes Atticæ.

1290. Isidori Episcopi Hispalensis Etymologiarum, libri XX. & in codice quoque 1291.

1292. Valerius Maximus, primi duo libri manu antiquiore, cæteri recentiore scribuntur.

1293. Suetonius, ubi quædam initio desiderantur, videlicet, Julii Cæsaris vita & initium Augusti, quæ tamen manu recenti supplentur.

1294. Vegetius de re militari.

Julii Frontini de exemplis rei militaris, libri IV.

Eutropii de rebus Romanis Breviarium.

1295. Plinii Epistolæ.

C. Plinii junioris de viris illustribus liber.

1296. 1297. 1298. 1299. 1300. & 1301. Ciceronis opera permulta, & sæpe repetita.

1302. Opusculum Probæ excerptum ex Virgilio ad testimonium Veteris & Novi Testamenti.

M. T. Cicero ad Herennium.

Festus Pompeius de vocabulis.

Aliud opus de vocabulis, cujus auctor est Nonius Marcellus.

Vocabula Servii in commentario suo super Virgilium.

Terentius Varro de Latina lingua, de disciplina Originum ad Ciceronem.

Messala Orator ad Octavianum Augustum de progenie sua, & regiminibus inclytæ urbis Romæ, breve compendium.

Libellus Plutarchi de liberis educandis translatus per Guarinum.

1304. Laurentii Vallæ de latinæ linguæ elegantia.

1305. Servius in Virgilium.

1306. Donatus super Terentii Andria, Eunucho, Adelphis, Hecyra, Phormione.

1308. Venerabilis Bedæ historia Ecclesiastica, majusculis literis conscripta. Parte libri primi caret, ad ingressum usque Saxonum.

Ejusdem commentarius in Epistolas Canonicas.

1309. Historia Polychronica.

1310. Joan. Bocacii quædam.

1311. Strabo de situ orbis, fine mutilus.

Julii Firmici Astronomia charactere exili.

1317. Donatus super Virgilium.

1329. & seqq. S. Thomæ Aquin. multa.

1375. Macrobius in somnium Scipionis.

1389. Ferculphi (*sic*) historia.

1391. S. Cypriani opera omnia recenti manu scripta.

1396. S. Anselmi opera.

MSS. Collegii Omnium Animarum in Oxonia, p. 44.

1402. Bedæ venerabilis historia Ecclesiastica.

Dares Phrygius de excidio Trojæ.

Henrici Hungtindonensis libri auctiores, quam impressi.

1403. Registrum Greg. M. tredecim libris.

1406. Eusebii Emisseni quædam Homiliæ.

S. Hieronymi in Marcum.

S. Augustini quædam.

1408. Rufini historiæ Ecclesiasticæ, libri II.

1409. S. Bernardi opera.

1412. Joan. Rochfort Militis Flores historiarum.

1421. Historia Henrici V.

1426. Petrus de Palude de Ecclesiastica potestate.

Eusebii, Hieronymi & Prosperi chronica.

Chronica ab exordio mundi usque ad tempora Heraclii Imperatoris.

Sextus Rufus.

1431. Statuta Anglicana.

1435. Isidori Hispalensis opus.

Ivo Carnotensis de Officiis Eccl.

1445. Senecæ decem Tragœdiæ.

1446. Virgilii opera.

MSS. Collegii Ænei-nasi in Oxonia, p. 46.

1458. Ciceronis Officia, *initio mutila*.

Ejusdem de amicitia & de Senectute.

Epistola Lentuli de Christo. Init. *Temporibus Octaviani, &c.*

Epistola Fabricii & Æmylii ad Pyrrhum. Init. *Cajus Fabricius*.

1461. Statuta Collegii Ænei-nasi.

1462. Lanfranci & Berengarii de Sacramento Eucharistiæ disputatio.

1463. S. Augustini opera.

1464. Senecæ Epistolæ.

Senecæ de copia verborum.

Epistolæ Senecæ ad Paulum & Pauli ad Senecam.

S. Augustini opera.

1465. Constitutiones & Chartæ Anglicanæ.

MSS. Collegii Corporis Christi in Oxonia, p. 48.

1468. & *seqq.* libri Biblici.

1488. 1489. 1490. 1492. S. Joan. Chrysostomi opera.

1493. S. Basilii opera & 1494.

1495. Augustini opus.

1496. Hieronymi quædam.

1498. S. Hilarii quædam.

1499. S. Bernardi opera.

1509. Æsopi Fabulæ.
1510. Bedæ quædam.
1513. Hieronymi Savonarolæ in Psalmum 50.
1517. Gregorii Magni Moralium in Job.
1518. Lactantii opera.
1522. Guido de Columna hist. Trojana.
1524. Juvenalis Satyræ cum commentario.
Persii Satyræ cum commentario.
Ciceronis Orationes contra Catilinam cum commentario.
1525. Statii Thebaïs.
1526. Alani de Anti-Rufino Anti-Claudianus.
Boëtii de consolatione Philosophiæ.
1527. Terentii Comœdiæ scriptæ anno Christi 1450.
1529 Grammatica Latina Metrica.
1531. Ægidii Romani de Urinis.
Isaaci Viaticum.
1533. Manilii Astronomiæ libri quatuor.
1538. Constitutiones quædam Anglicanæ.
1540. Justiniani Institutiones.
1542. Julii Pollucis Onomasticon.
1543. Suidæ Lexicon tomis duobus.
1545. Historia Regum Angliæ.
1546. Titi Livii historiarum prima decas, codex recens.
1547. Thucydidis historia Græce.
1548. Justini Epitome historiarum Trogi Pompeii.
1549. Historia Alexandri ex Quinto Curtio.
Julius Valerius de vita & obitu Alexandri.
Epistola Alexandri ad Aristotelem de situ Indiæ.
Epistolæ mutuæ Alexandri & Dindimi Regis Brachmanorum, aliaque fabulosa.
Julii Cæsaris & Hirtii Pansæ de bello Gallico libri octo.
Origo & gesta Francorum.
Hist. Apollonii Tyri Regis.
Historia Langobardorum per Paulum Diaconum.
1550. Ranulphi Hygden Polychronicon, scriptum anno 1473.
1551. De Viris illustribus liber Plinio Veronensi adscriptus.
Sexti Rufi Romanæ historiæ liber.
Vita Virgilii.
1553. Æsopi Fabulæ.
1554. Caryophilus in Theodorum Gazam, Græce.
1556. Polychronicon.
1557. Sopatri Rhetoris quæstiones de componendis declamationibus, &c. Græce.
Cyrus de differentiis statuum, Græce.
1558. Nonius Marcellus de proprietate sermonum.
1559. Cicero de finibus bonorum & malorum.
1560. Ciceronis Tusculanæ quæstiones.
1563. Platonis libri, Græce.
1564. 1565. 1566. Proclus Diadochus.
1568. Ptolemæi opus quadripartitum, &c. Græce.
1572. 1575. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. Aristotelis opera, Græce.
1582. Ammonius in Porphyrium, Græce.
Simplicius in Prædicamenta, Græce.
1584. Porphyrius de vita Plotini.
Plotini Enneades.
1585. Porphyrii de Musica & de Arithmetica.
1595. S. Dunstanus de lapide Philosophorum.
1600. Liturgia hodierna Judæorum, Hebraïce.
1603. De lapide Philosophorum.
1604. S. Bernardi opus.
Ivonis Carnot. sermones.
Hildeberti Archiep. Turonensis versus.
1606. Cassiodori opus.
S. Augustini varia.
Fulgentii quædam.
1608. Dionysii Areopagitæ opera.
1609. Testamenta duodecim Patriarcharum.
1612. Thomæ Aquin. opera.
Constitutiones variæ.
1621. Multa ad res Anglicanas spectantia.
1624. Mariani Scoti Chronicon ab orbe condito ad annum Domini 1082. Florentini Wigorniensis continuatio Mariani ad annum 1118. Continuatio Florentini Wigorniensis per Anonymum, qui vixit tempore Henrici II.
1627. Registrum Sanctæ Fridiswydæ.
1661. S. Augustini opera.
1672. Liber Chiuensis & 1683.
1675. Plurima ad res Anglicanas pertinentia.
1676. S. Augustini quædam.
1686. Statii Thebaïs.
Ciceronis Rhetorica ad Herennium.
1722. 1723. Innumera ad res Anglicas spectantia, & 1724. 1725. & *seqq.*

MSS. Collegii S. Joan. Baptistæ in Oxonia, p. 59.

1746. Alypii εἰσαγωγὴ μουσική.
1749. Anastasii Romani Epistola ad Carolum Magnum.
1767. Ciceronis Synonyma.
1769. Chronicon Britannicum ab initio Bardanorum ad Henricum VI.
1770. Ciceronis de arte oratoria liber primus.
1773. Acta Concilii Constantiensis.
1775. Simeonis Dunelmensis historia.
1780. Euclidis Optica, Phænomena, fragmentum Catoptricorum, Græce.
1781. Eusebius de Demonstratione Evangelica, Græce.
1782. Eusebius de Præparatione Evangelica, Græce.
1786. Gesta Romanorum.
1788. Bedæ de arte Metrica & alia.
1790. Heronis Geodesia, Græce.
1791. Hieronymus de Viris illustribus.
1794. Ivonis Canones.
Canones Concil. Londinensis.
1799. Lactantii opera nitidissime scripta.
1811. Prosper de vita activa & contemplativa.
1820. Sallustii opera.
1821. 1822. Senecæ opera quædam.
1824. Nomina Custodum & Ballivorum civitatis Londinensis tempore Ricardi I.
1827. Terentius, *bis.*
1828. Theonis Smyrnæi in Platonem.

1835. 1836. Ambrosii opera quædam.
1841. 1842. S. Anselmi varia.
1845. 1846. 1847. 1848. Augustini opera.
1849. 1850. 1851. Bedæ opera.
1870. S. Bernardi opera.
S. Augustini quædam.
1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. S. Gregorii Magni opera.
1889. 1890. 1891. 1892. Hieronymi opera multa.
1903. 1904. Origenis opera.
1912. Ptolemæi Harmonica.
Theonis Alex. Canones Astronomici.
Damiani Laricei Optica.
Anthemius de Paradoxis machinis.
Ptolemæi Canones Astronomiæ, omnia Græce.

Mss. Collegii SS. Trinitatis in Oxonia, p. 64.

1938. Anselmi opera.
1940. Isidori Hispal. in Scripturam.
1945. Hieronymus in Matthæum.
1952. Athanasii opera multa.
1957. Augustini quædam, & 1968. & 1975.
1985. Valerius Maximus.
1988. Bernardi Meditationes.
1989. Gregorii Nazianzeni orationes.
1992. 1993. Augustini opera.
1999. Hist. Angliæ usque ad Henricum VIII.
2003. Prudentii opera.
2008. Arator.

Mss. Collegii Jesu in Oxonia, p. 67.

2021. Orosius de Ormesta mundi, & 2025.
2027. Galfridi Monumetensis historia Britonum.
2030. S. Gregorii Dialogi.
2031. S. Gregorii Nazianz. opera.
2032. Basilii quædam.
2033. S. Athanasii opera quædam.
2036. S. Anselmi opera.
2060. Hegesippus de excidio Judæorum liber eleganter descriptus.
2061. 2062. Ivonis Carnotensis opera.
2063. Augustinus in Psalterium.
2066. Augustini quædam.
2072. 2076. *& seqq.* usque ad 2084. Bedæ opera.
2090. Cornelii Taciti historiæ. Codex in quibusdam deficit.
2095. Chronicon Regum Angliæ.
2100. Historica narratio fundationis Abbatiæ S. Augustini Cantuariensis, & alia multa ad historiam Anglicanam spectantia.
2126. Meletius Monachus de Musica & Canticis Ecclesiæ, Græce, cum perpetuis notis Musicis.

Mss. Collegii S. M. Magdalenæ in Oxonia, p. 71.

2126. Joannis Chrysostomi Homiliæ in Evang. Joannis.
2128. Joannis Chrysostomi Homiliæ in Genesim.
2130. Gregorii Naz. orationes.
2137. Heronis de Automatis.
Aristides Quintilianus de Musica.
Joan. Pediasimus de mensuratione orbis.
2139. Athenæus de Machinis bellicis, opus mutilum.

Bitonis de Carapultis & aliis instrumentis bellicis ad Pallantem Regem.
Heronis de Chiroballistræ constructione.
Heronis Ctesibii de telorum fabrica.
Excerpta ex Poliorceticis Apollodori.
Julii Africani Cesti.
Tractatus de obsidione repellenda.
Παραβολαὶ ἐκ τῶν στρατηγικῶν παρατάξεων.
Leonis Imperatoris Tactica.
Nicephorus Imperator περὶ παραδρομῆς. Hæc omnia, Græce.
2140. Aristoteles de interpretatione cum paraphrasi Michaëlis Pselli.
2145. Guido Eliensis Episc. contra Hæreticos.
2153. Liber de ludo Schaccorum.
2155. Eutropii historia de Imperio & gestis Romanorum.
De divisione terrarum & Provinciarum mundi Chartula.
Collectanea historiarum a Rege Nino usque ad mortem Alarici.
Historia Langobardorum, &c.
2156. Horatius cum scholiis aliquot.
2158. Priscianus de octo partibus orationis, *opus mutilum*.
2159. Statius cum annotationibus. Pauca desunt in fine.
2160. Boëtius de Musica.
2161. Cicero de Amicitia.
De Senectute.
Ciceronis Paradoxa.
Tusculanarum Quæst. libri quinque.
2162. Duns Scotus super librum Meteororum.
Epistola Hieronymi ad Eustathium de Virginitate servanda.
S. Augustini liber de Sancta Virginitate.
2163. Senecæ Epistolæ.
Ejusdem de causis fragmenta.
2164. Terentii Comœdiæ sex cum annotationibus Francisci Petrarchæ.
2171. Vegetius de re militari, Anglice versus.
2172. S. Augustini opus.
2175. S. Augustini varia.
Origenis Homiliæ.
Hieronymi Epistolæ quædam.
2177. Mariani Hibernensis Chronicon, unà cum Chronico Rogerii Hoveden.
2184. Directorium Terræ Sanctæ per quemdam Fratrem Ordinis Prædicatorum ad Philippum Franciæ Regem A. D. 1332. ad Passagium faciendum.
Brochardi liber de Terra Sancta.
Historia Jerosolymitana abbreviata. Ubi de Mahomede, de Turcomannis, de Beduinis, & de Godefrido, &c.
2185. Horatius de arte Poëtica, ejusdemque liber Satyrarum & Epistolarum cum schol.
2186. Nicolai Triveti Chronica.
2191. Julius Solinus.
Daretis Phrygis historiæ de bello Trojano.
Historia Apollonii Tyrii, uxoris & filiæ, seu potius fabulæ.
2194. Evangelium Nicodemi.
Annales Regum Angliæ.
2197. S. Anselmi opera.
2200. Ambrosii opera quædam.
2203. Cicero de divinatione & de fato.

2204. Burlæus in Aristotelem.
Henrici de la Vyle in Aristotelem.
2205. Servius de octo partibus orationis.
2210. Hist. Eduardi III. & continuatio Ranulphi Hygden.
2211. Eutropii historia cum additamentis Pauli Diaconi.
2213. De origine Britonum & Anglorum.
2214. Historia Romanorum a Romulo usque ad mortem Henrici Imperatoris.
De origine & gestis Francorum usque ad Carolum III.
Historia Guillelmi Monachi Gemeticensis de gestis Ducum Normannorum.
2217. Joan. Chrysostomi multa.
2224. Ciceronis Epistolæ familiares.
2225. Historia generalis a Nino usque ad Ludovicum filium Lotharii.
2230. Rabani Mauri quædam.
Bonaventuræ opera.
2234. S. Augustini multa.
2235. S. Bernardi quædam.
Hieronymi in Matthæum.
S. Augustini varia.
2238. Historia Polychronica.
2246. Bedæ hist. Ecclesiastica Anglorum.
2247. S. Gregorii M. opera.
2282. Francisci Petrarchæ de vita Solitaria.
2287. Burlæi opera.
2288. Historia Polychronica.
2306. Joan. Boccacii de claris mulieribus.
2311. 2312. Galfridus Monumetensis de gestis Britonum.
2313. Guilielmus Malmesburiensis de gestis Pontificum Anglorum.
2322. Ranulphi Monachi Cestriensis historia Politica.
2324. Bedæ opera.
2325. Eusebii Chronicon ex versione S. Hieronymi, cum continuatione usque ad Pontificatum Nicolai V.
2340. Hist. Regum Angliæ ab Haraldo ad natales Eduardi de Carnarvan.
2342. Valerius Maximus eleganter scriptus.
2347. Cicero de Oratore.
Nonius Marcellus de originationibus quorumdam vocabulorum.
2351. Historia Tripartita.
Eusebii hist. Ecclesiastica, Latine.
2356. Glossarium Græco-Latinum.
2359. Sallustii conjuratio Catilinæ.
Cicero de officiis.
Guarini Veronensis orationes, &c.
2371. Liber duodecim aquarum ad Chemicam pertinens.

Auctarium MSS. Collegii Reginensis in Oxonia, p. 79.

2392. Petri Abaillardi collationes duæ. 1. Philosophi cum Judæo. 2. Philosophi cum Christiano.
2394. Acta convocationis utriusque Provinciæ Cantuariensis & Eboracensis de Suprematu Regio, sub Jacobo.
2416. Isaaci Casauboni Analecta ad Horatium.
2419. Leges veteres Anglorum.
2464. Hugonis Grotii Epistola ad D. Overallum Episcopum Cov. & Lich. & altera Episcopi ad Grotium.
2469. Isaaci Casauboni Epistolæ, manu propria.

MSS. Collegii S. EMANUELIS *in Universitate Cantabrigiensi*, p. 89.

1. PROPOSITIONES diversæ de potestate Regali & Papali.
4. Lactantius de ira Dei, de opificio Dei.
5. Joan. Chrysostomi opera quædam, & num. 8.
13. Liber de re Veterinaria, Græce.
18. Bedæ hist. Ecclesiastica.
20. *usque ad* 26. Hieronymi opera.
36. 37. Augustini opera.
47. M. Tullii Ciceronis de officiis.
48. Chronicon vetus Anglorum.
49. *& seqq.* Libri Persici & Arabici.
68. Gregorii M. Moralia in Job.
69. *& seqq.* S. Hieronymi opera.
83. *& seqq.* S. Augustini opera.
89. *& seqq.* S. Thomæ opera.
97. Statuta Eduardi III. Regis Angliæ, Gallice scripta.
105. Herodoti opera omnia, Græce.
106. Statii Thebaidos l. 12.
117. Hieronymus contra Jovinianum.
131. Pindari mss. vetus & pulchrum. Incipit a Pythiorum Ode I.
132. Aristides de arte Musica, Græce.
136. Eduardi III. Angliæ Regis vita.
137. Acta filii Eduardi III. Regis.

MSS. Collegii S. Trinitatis Cantabrigiensis.

140. Historiæ Angliæ.
146. S. Augustini opera.
147. Hieronymi opera.
156. Gervasii Cantuariensis Chronicon.
164. Chronica Martini Poloni.
177. Origenis opera.
179. Hieronymus in Prophetas, & 180. 181.
182. *& seqq.* Augustini opera.
214. Titi Livii Decas tertia.
220. *& seqq.* Augustini opera.
227. *& seqq.* Hieronymi opera.
239. Sulpitius Severus, vita S. Martini.
267. Chronica Martini Poloni amplior, quam vulgo habetur.
291. Chronica Gualteri Hemingford de gestis Regum Angliæ.
317. S. Athanasii opera, Græce.
338. Philo Judæus, Græce.
342. Prisciani Grammatica, & cod. 358.
349. Virgilii Æneis.
350. Theodori Gazæ Grammatica.
351. Beda in Matthæum.
352. Macrobius in somnium Scipionis.
375. Ciceronis opera quædam.
393. Aratoris de Actis Apostolorum.
394. Senecæ Epistolæ & alia.
395. Julius Hyginus.
Martianus Capella de Astrologia.
Helpericus de computo Ecclesiastico.
442. Aphthonii Progymnasmata.

Palæphati περὶ ἀπίστων.
446. Horatii Epistolæ.
450. Ivonis Carnotensis Epistolæ.
455. Epitome Chronicorum Angliæ.
456. Hist. de antiquitate Cantabrigiæ. Est Chronicon Angliæ ad Eduardum III.
462. Philostrati Heroïca, Græce.
466. Godwini catalogus Episcoporum Wellensium.
467. Prosper de vita contemplativa & activa.
468. Merlini vaticinium.
479. Ovidius de remedio amoris.
480. Statuta Curiæ Cantuariensis, anno 1346. vel circiter.
491. Boëtii Geometria.
Hyginus de limitibus constituendis.
Fragmenta Frontini.
Aggeni.
Censorini.
Cassiodori.
Rhemnius Palæmon de ponderibus.
497. Statuta Curiæ Cantuariensis.
507. Cassiodorus in Psalmos.
508. 509. 510. Augustini opera.
511. Joan. Chrysostomus in Epist. ad Hebræos, Latine.
Joano. Chrysostomi opus imperfectum in Matthæum.
512. S. Hieronymi in Jeremiam & Danielem.
513. In Isaiam.
514. In Psalmos.
515. Polyæni Stratagemata. Græce.
559. Diarium Guillelmi Camdeni.
563. S. Augustini opera quædam.
572. Lettere date al S. Card. Gineti per la pace universale.
573. 574. 575. Origenis opera quædam, Græce.
613. Sophoclis tres priores Tragœdiæ, Ajax μαστιγοφόρος, Electra, Oedipus cum scholiis Græcis.
614. Joan. Lelandus de illustribus Viris Angliæ epitomatus & tamen auctus a Balæo.

Mss. Collegii Sidney-Sussex Cantabrigiensis, p. 103.

698. Historia Tripartita.
Bedæ venerabilis historia Ecclesiastica gentis Anglorum.
713. S. Cæsarii Episcopi sermones.
Eusebii Emeseni quædam.
Item S. Augustini, &c.
714. Hildeberti carmina.
719. Ovidii Nasonis liber tertius de Vetula.
723. Apollonii Tyrii historia.
724. Canonicæ Constitutiones, Græce.
728. Matthæi Hieromonachi Synopsis Sacrarum Synodorum.
733. Henrici Huntiogdonensis Chronicon de hist. Anglorum.
738. 2. Fulgentii Episcopi liber ad Chalcidium.
3. Eucherii Episc. interpretationes de nominibus Hebraïcis.
11. Daretis Phrygii historia de bello Trojano.
750. S. Hieronymi Epistolæ.
756. S. Augustini opera.

Mss. Collegii Caio-Gonvilensis in Cantabrigia, p. 107.

740. S. Augustini quædam, & in manuscriptis sequentibus.
747. S. Anselmi opera.
748. 749. 750. Gregorii Magni opera.
752. S. Cypriani quædam.
756. S. Ambrosii Epistolæ.
757. S. Augustini opera multa, & 761. 762.
759. S. Ambrosii opera.
763. Boëtii opera.
769. Concilium Oxoniæ.
795. *& seqq.* Thomæ Aquin. opera.
846. Digestum & Constitutiones Justiniani, in hoc & in sequentibus codicibus usque ad 874. & de jure utroque usque ad 935.
941. Flavii Nigri de re militari.
950. Alexandri Tralliani de re Medica a 953. ad 979. omnes de Medicina sunt.
A 980. ad 1024. Philosophici sunt.
1008. Senecæ Epistolarum ad Lucilium libri 12.
1031. Joan. Januensis Grammatica.
1036. Hephæstionis Enchiridion.
1053. Lucanus de bello Pharsalico.
1054. Cato de moribus.
Theodorus de veritate & falsitate.
Ovidius de remedio amoris.
Ovidii Metamorph. libri 4. priores.
1064. 10. Tullius de officiis.
14. Tullius de Oratore.
1071. Eginhardus de vita Caroli Magni.
1170. Chronica Martini Poloni una cum Chronicis Angliæ usque ad obitum Eduardi III.

Mss. Collegii S. Benedicti apud Cantabrigiam, p. 131.

1277. Homeri opera, Græce.
1280. Itinerarium Joan. de Maodavilla.
Itinerarium Fratris Odorici O. M.
1281. Libri 16. historiæ Romanorum & Normanoorum per Dudonem.
Eutropii hist. Romana.
1284. Chronica Radulphi Nigri.
1285. Chronica D. Odoois Abbatis Cluniacensis, qui claruit secundum Trithemium 920.
In fine libri exstant Genealogiæ quorumdam Regum.
1288. Palladius de agricultura.
1290. Chronica Joan. Brompton Abbatis Jornalensis Cister.
1296. Joan. Parisiensis hist. universalis.
1298. Annales Stephani Archiepiscopi.
1306. 1307. Matthæi Parisiensis historia.
1308. Hist. Presbyteri Joannis.
1314. Galfridus Monumetensis.
Annales Burtonenses usque ad an. D. 1339.
Historia de Terra-Sancta, vel expeditio contra Turcas, &c.
1325. Historia Freculphi.
1330. Chronica H. Hunringdonensis, vel historiæ Anglorum ab H. Huntingdon Archidiacooo, anno 1135.
1332. Prudentii codex antiquus.
Orosii libri septem.
1333. Chronica Eusebii.
Chronica Hieronymi.
Chronica Prosperi.

Chronica Sigeberti Gemblacensis.
Cbronica Jordani Episcopi.
1334. Tractatus de Regibus Britanoiæ.
Historiæ Angliæ, scriptæ metris Gallicis.
1336. Annales Nicolai Triveti Regum Angliæ, qui a Comitibus Andegavensibus suam traxerunt originem secundum lineam masculinam.
1337. Guill. Gemmeticensis de historia Normannorum.
Alius tractatus, cujus initium: *De filiabus primi Regis Anglorum.*
Historiæ Monogallorum, sive Tartarorum. Init. *Omnibus fidelibus.*
Epistolæ quædam Gallicæ scriptæ ab Henrico Angliæ Rege ad Gregorium Papam.
Itinerarium Gullielmi de Rubrock.
1338. Scoti-Cbronicon per Joan. Fordon. Init. *Debitor sum fateor.*
1339. Chronica Aoglica, Aoglice.
1340. Leges Regum Angliæ.
1341. Aogliæ historiæ bene multæ tum Regum, tum aliorum, & 1343. & 1344.
1346. Senecæ Tragœdiæ.
1347. & 1348. Prophetiæ multæ, Merlini, Methodii Martyris, Sibyllæ, Eusebii Abbatis, Joachimi & aliorum.
1349. Itineraria variorum.
1356. Chronica a Conquestu.
1357. Ricardi I. bella contra Saracenos.
1358. Chronica Ranulphi Cestreosis.
1361. Eutropii de Principibus Romanorum.
1362. Seoecæ liber.
1364. Chronica Gull. de Neuburg, de gestis Anglorum libri quinque.
1376. Descriptio Britanniæ per Giraldum Silvestrem.
1411. S. Anselmi opera.
1414. Ferrandi Carthaginensis Ecclesiæ Diacooi ad Reginam Comitem.
1429. Processus contra Joanoam dictam la Puzil (la Pucelle). Processus pro eadem.
1458. Marcianus Capella de ouptiis Philologiæ liber antiquissimus, & Saxonicis scriptus cbaracteribus.
1462. Martianus Capella.
1463. Juvencus.
1470. Vita invictissimi Anglorum, Francorumque Regis Henrici V. per Titum Livium de Fralovisus.
1470. (*sic bis*) Cicero de finibus bonorum & malorum.
1471. De futuri cognitione, liber Astrologiæ judiciariæ.
1472. Annæus Florus de Romana historia.
1479. S. Ambrosii opera.
1482. S. Augustini opera quædam.
1483. 9. Epistolæ Frederici Imperatoris.
1491. Registrum Bibliothecæ de Syon.
1493. Alcuinus ad Imperatorem Carolum, ex dictis & Canonibus veterum.
1498. M. T. Rhetorica.
1500. S. Thomæ Aquin. opera.
1502. Epistolæ Senecæ.
S. Augustini opera.
1504. 5. Epistolæ Turpini de gestis Caroli.
1507. Cassiodorus io Psalmos.
1522. Macer de viribus herbarum.
1528. Euripides, Græce.
1536. Chronica Saxonica.
Sedulius.
1566. Macrobius de Saturnalibus.
Somnium Scipionis.
Macrobius super somnium Scipionis.
Apuleius de Deo Socratis.
1567. Rathramnus de Nativitate Christi.
Idem de anima.
Paschalis de Genealogia Christi.
1570. Lanfrancus contra Berengarium de Corpore & Sanguine Domini.
Guitmundus de Corpore & Sanguine Domini.
Gennadius de Viris illustribus.
Isidori Hispalensis quædam.
Orosii quædam.
1583. Multa ad res Anglicas pertineotia.
1588. Chronica Martini Pœniteotiarii Papæ.
1595. 1596. 1597. Cbronica Angliæ.
1614. 1615. Historiæ aureæ pars prima & secunda.
1616. Supplementum Historiæ aureæ.
1631. S. Bernardi opera.
1659. Valerius ad Rufioum de Nuptiis.
Tragœdiæ Senecæ.
Hildegardis Epistola ad Colonienses.
Senecæ ad Lucilium Epistolæ.

Mss. Domus S. Petri apud Cantabrigiam, p. 147.

1663. Catholicon Januensis.
1664. Dictionarium Huguitionis.
1665. Prisciani Grammatica.
Barbarismus Donati cum notulis.
1666. Liber Catonis cum Commentario.
Claudianus de raptu Proserpinæ.
Avieni fabulæ.
Statii Achilleidos.
1667. Hyginus de descriptione mundi, metro.
1668. Terentius.
1669. Priscianus.
1671. Virgilius & 1673.
1675. Petrarcha.
1677. Seoecæ Tragœdiæ.
1680. Julii Frontini Stratagemata.
1682. Quintilianus de causis.
Petri Blesensis Epistolæ insigniter doctæ (*sic*)
1683. Quintiliani Institutiones.
1686. 3. Vegetius de re militari.
1687. Claudianus.
Statius.
1743. Boëtii opera.
1746. Solinus de mirabilibus mundi.
1779. *& seqq.* Thomæ Aquin. opera.
1804. S. Anselmi opera.
1805. Origenis homiliæ in libros Scripturæ Sacræ.
1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. S. Augustini opera.
1842. S. Ambrosii opera.
1844. *& seqq.* S. Augustini opera.
1886. Vegetius de re militari.
Sexti Julii Frootini Statagemata.
1887. Cassiodori Historia Tripartita.
1890. Aur. Cassiodori libri 12.
1929. Statii Thebaïdos.
Horatius *imperfectus.*

MSS. in aula Pembrockiana apud Cantabrigiam, p. 156.

1930. S. Gregorius in Ezechielem.
1932. Origenis homiliæ.
1935. Epiſtolæ Cypriani, ac fortaſſe opera omnia (*ſic*).
1936. Auguſtini opera ut & in ſequentibus codicibus.
1949. Joan. Chryſoſtomi opus imperfectum in Matthæum.
2049. Salluſtii quædam.
Ciceronis quædam.
2121. S. Ambroſii opera.
2165. Virgilius mutilus.
2170. Euclidis optica Græce.

MSS. in Bibliotheca publica Cantabrigienſi, p. 264.

2182. 2184. S. Auguſtini opera.
3185. Hieronymi, Ambroſii & Auguſtini opera.
2187. Dionyſius Alexandrinus de ſitu orbis Græce cum Commentariis.
2189. & ſequentibus uſque ad 2195. Auguſtini opera.
2195. Caſſiodori de Anima.
2196. Auguſtini opera.
2200. S. Auguſtini Epiſtola.
2207. Hieronymi Epiſtolæ.
2208. Hieronymi opera.
2217. Lactantii Firmiani opera & 1245.
2223. Origenis quædam.
2230. Ivonis Carnot. opera.
2247. Cicero de oratore.
Paradoxa.
De amicitia & de Senectute.
2248. Liber qui inſcribitur Catholicon.
2249. Terentius.
2250. Cicero de officiis.
Poggii Florentini quædam.
2252. Lucanus de diſſidio Romanorum.
2253. Prima pars Etymologiarum Magiſtri Rabani.
2254. Statii Papinii Thebaïdos libri 12.
2255. Senecæ Philoſophi Epiſtolæ.
2261. Inſtitutiones Juſtiniani.
2271. Libri quidam Strabonis a 12. ad 22.
2272. Summa Philoſophiæ, per D. Mag. Robertum Groſteſt quondam Epiſc. Lincolnienſem, in 7. Artibus liberalibus virum præſtantiſſimum ac vere Monarcham.
2273. M. T. Ciceronis de Senectute.
De natura Deorum.
De divinatione.
De fato.
De Academicis, &c.
2274. Fl. Joſephi Antiquitatis Judaïcæ libri decem.
2275. Priſcianus mutilus.
2276. Ann. Lucani libri 10. cum Commentariis.
2284. Papiæ elementarium.
2288. Auguſtini in Joannem.
2293. Auguſtini Confeſſionum libri 13.
2296. Auguſtini in Evangelium Joannis.
2301. Regiſtrum Gregorii.
2362. Joannis Sariſburienſis Metalogicon &c. ejuſdem opera.
2319. Hieronymi in Marcum.
Ambroſii de officiis.
Origenis quædam.
Auguſtini quædam.
2340. Auguſtini opera.
2357. Ejuſdem opera.
2362. Portorium Romanum.
2369. Valerii Maximi libri novem.
2372. Gregorii Papæ Moralia in Job.
2375. 10. Trogus Pompeius, quem excerpſit Juſtinus, Trogi Epitomen ſequitur Juſtini Epitome.
12. Solinus de mirabilibus mundi.
18. Apuleius de Deo Socratis.
2377. Iſidori Etymologiarum libri.
2378. Caſſiodorus in Pſalmos.
2379. Auguſtinus de Trinitate.
2382. Hieronymi in Pſalmos.
Gregorii Papæ Homiliæ.
2387. Priſcianus bonæ notæ.
2390. Martini Chronicon.
2393. Rogerus Dimocke Monachus contra duodecim hæreſes Lollardorum.
2395. Auguſtini opera.
2397. Eutropius de geſtis Romanorum.
Sexti Julii Frontini Stratagemata.
Eutropii breviarium.
2403. S. Hieronymi Epiſtolæ duobus voluminibus.
2411. Auguſtini in Pſalmos.
2412. Joan. Chryſoſtomi Homiliæ Græce.
2417. Chronicon vetuſtiſſimum.
2418. Polychronicon Ranulphi.
2419. Memoriale hiſtoriarum.
2427. Gildas Badonicus de excidio Britanniæ.
Hiſtoriæ Britonum per Nennium.
Gildas Albanius.
2428. Richardus Chiceſtre Monachus Chronographus; incœpit ab Hengiſto Saxone anno Chriſti 449. pergit uſque ad annum Domini 1348.
2429. Gervaſius Dorobernenſis.
2430. Photius Græce.
2431. Euſebii Chronicon.
Hieronymi Chronicon.
Chronicon Proſperi & Sigiberti Gemblacenſis.
Robertus Abbas de Normannia.
Tractatus de Abbatiis Normanniæ.
Epiſtola Henr. Huntingdonenſis ad Warinum de Regibus Britonum.
Henricus, de Provinciis Angliæ.
2432. Gul. Malmesbury de geſtis Regum Anglorum.
H. Huntingdonenſis hiſtoria Anglorum.
2433. Gregorii M. Paſtorale.
2434. Martiani Minei Felicis Capellæ, de ſeptem artibus liberalibus.
2439. Grammatica Saxonica, quæ ſic incipit: *Ego Ælfricus*.
Annales Saxonici.

Libri Orientales Thomæ Erpenii.

2440. Gauherii Lexicon Arabicum & 2441.
2442. Camus Lexicon Arabicum.
2451. Dictionarium Arabicum & Turcicum.
2467. Ars divinandi Arabicus codex.
2471. Emirchond Hiſtoria Aſiatica libris ſeptem. Codex Perſicus.
2485. Ariſtotelis logica Hebraïce.
Libri item alii Indici, Ruſſici, Sinenſes & Æthiopici.

Tomus

Tomus II. MSS. Ecclesiæ Cathedr. S. PETRI *Eboracensis*, p. 3.

9. ORigenes in Josue, interprete Hieronymo.
25. Vincentii Bellovacensis quædam.
28. Ambrosii in Apocalypsin.
29. S. Augustini quædam.
31. & 32. M. T. Ciceronis de Inventione ad Herennium.
36. Hermas Pastor.
Cæsarii Arelatensis ad Monachos.
S. Clementis Epistolæ.
S. Cypriani Epistolæ & alia multa.
Hieronymi in Epist. ad Galatas.
Isidori Hispalensis.
Eusebii Emeseni.
42. Arator in Acta Apostolorum Carmine Heroïco.
Sedulius de Veteri & Novo Testamento.
Prudentii quædam.
44. 45. Gesta Episcoporum Lendesfarnensium.
46. Cornelius Nepos.
Dares Phrygius de bello Trojano.
49. Bracton de legibus Angliæ.
50. Germani Patr. CP. Hist. Ecclesiastica.
Jacobi I. Angliæ Regis refutatio Cardinalis Bellarmini.

MSS. Ecclesiæ Cath. Jesu Christi & Mariæ Virg. apud Dunelmum, p. 5.

69 & 70. Alcuini Epistola ad Carolum & de Sancta Trinitate.
Ejusdem Dialectica ad Carolum.
76. 77. 78. 79. S. Ambrosii opera.
82. *& seqq.* S. Anselmi opera.
121. Et in multis sequentibus S. Augustini opera.
159. Aureoli Compendium.
166. *& seqq.* Bedæ opera.
182. *& seqq.* S. Bernardi opera.
201. 202. 203. Bonaventuræ opera.
221. & 222. Ciceronis Rhetorica.
235. Constantini Viaticum.
261. Didymus de Spiritu-Sancto.
303. Fructuosi Episcopi Braccarensis Regula.
304. Fulberti Carnotensis Epistolæ.
310. Gennadius de Ecclesiasticis dogmatibus.
313. Gildæ Sapientis gesta Britonum.
314. Gildæ vita cum Genealogia ab initio.
321. *& seqq.* Gregorii M. opera.
342. *& seqq.* Hieronymi opera multa.
354. Hilarii Epistola ad Augustinum.
394. Josephus de Antiquitate Judæorum & de bello Judaico.
401. *& seqq. multis.* Isidori Hispalensis opera.
419. Lanfranci constitutiones.
451. Martini Chronicon.
485. 486. Origenis opera.
503. Pipini Chronicæ.
504. Platonis opera Græce.
512. Priscianus cum notis.

513. Prosperi ad Rufinum contra Pelagianos.
514. Ejusdem Epist. ad Augustinum.
529. Prudentii opera.
542. Roberti Regis Francorum Epistola ad Gauzlinum & Gauzlini responsio.
558. Statuta pro reformatione Nigrorum Monachorum.
563. Suetonii vitæ Cæsarum.
564. Suidæ pars a verbo ἀνίφατον ad verba ἰφιάλη τὸ ἰφιάλτη.
596. Valerius ad Rufinum de non ducenda uxore.
599. Nomina & Taxa Abbatiarum & Prioratuum Nigrorum Monachorum in Anglia in impositione capituli Generalis.
De fundatione Athenarum & Universitatum Parisiensis & Oxoniensis.

MSS. Ecclesiæ Cathedr. apud Vigorniam, p. 16.

684. Fl. Josephi Antiquitates & libri de bello Judaico.
685. S. Augustini opera quædam.
695. Papiæ Elementarium.
699. Codicis Justiniani libri 19.
705. Hegesippus de bello Judaico.
743. Macrobius in Somnium Scipionis.
755. 757. Hieronymi opera.
799. Cicero de amicitia.
807. S. Anselmi opera.
822. Libri Ethici Catonis.
Liber Theodoli (*sic*) qui incipit *Æthiopum terras*.
Claudianus de raptu Proserpinæ.
Statii Achilleis.
Horatii carminum & Epodon libri.
Juvenalis.
Persius.
Lucanus.
822. Bedæ historia Ecclesiastica.
827. Senecæ quædam.
845. Ivonis Carnotensis Epistolæ.
851. Leonis Papæ Epistolæ.
872. Eusebii historiæ Ecclesiasticæ libri 9. a Rufino versi, unà cum duobus libris per eumdem Rufinum additis.
899. Ovidius de remedio amoris.
902. Horatius de arte Poëtica cum notis.
910. Hieronymus in Ecclesiasten.
924. Persius.

MSS. Ecclesiæ Cathedr. Sarum, p. 23.

930. Alcuini Epistolæ & versus ad Carolum Magnum.
943. Arnobii & Serapionis conflictus.
946. S. Augustini opera permulta.
947. Bedæ opera.
967. Cæsarii sermones.
968. Cassiani Collationes.
969. Cassiodori quædam.
979. Cypriani opera.
1007. Freculphi historia.
1011. Gennadius de scriptoribus Ecclesiasticis.

1027. Jornandes.
1028. Joscelinus.
1029. Isidori opera.
1030. Isidorus Mercator.
1031. Justiniani institutiones.
Digesta.
Codex.
Novellæ.
1057. Orosius.
1083. Tertulliani quædam.

Mss. Ecclesiæ Westmonasteriensis.

1094. Georgii Codini origioes Constantinopolitanæ, Græce.
1096. Joan. Grammaticus de anima, Græce.
1105. Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Græce.
1106. Nonius Marcellus.
1107. 1108. Priscianus.
1109. Pompeius Festus, & 1110.
1112. 1113. Ann. Senecæ Tragœdiæ.
1114. 1115. Tereotius.
1116. Horatius.
1117. Ejusdem Epistolæ quædam & ars Poëtica.
1118. Ejusdem Odæ cum veteris Commentatoris notis.
1119. Virgilii opera.
1120. Ejusdem Æneis.
1121. Justious Historicus.
1122. Sallustius.
1123. Lucani quædam.
1124. Juvenalis Satyræ.
Et Plinii Epistolæ.
1125. Plinii Epistolæ.
1126. Hieronymus de Viris illustribus.
1128. Ovidii Epistolæ.
Et Ciceronis.
Timæus de essentia mundi.
1129. Eclogæ Petrarchæ.
Statii & Claudiani quædam.
1131. Prosper de vita contemplativa & activa.
Cyprianus de opere & eleemosyna.
Augustinus de utilitate agendæ Pœnitentiæ.
Sermo Hugonis de cohabitatione Fratrum.
Augustinus de utilitate spiritualium Canticorum.
1132. Donatus in quioque priores fabulas Terentii.
1134. Sidonii Apollinaris Poëmata & Epistolæ.
1135. 1136. 1137. Titi Livii Decas prima, tertia & quarta.
1138. Valerius Maximus.
1140. Ciceronis officia.
1141. Baptistæ Mantuani Poëmata Latina.
1143. Plinius de Viris illustribus.
L. Florus.
Corvinus Messala ad Octavianum Cæsarem Augustum de progenie sua & Romæ regiminibus.
1145. Sallustius.
1146. 1147. Tibullus.
1148. Ovidius de arte amandi.
1149. Lucanus.
1150. Sallustius.
1154. Aulus Gellius, & 1155.
1159. Terenous.
1181. Hieronymus contra Jovinianum.

Ejusdem Epistola de locis Mysticis.
1191. & *seqq.* Augustini opera.
1222. 1223. Ivonis Epistolæ.
1236. Valerius Maximus.
Palladius de agricultura.
Augustinus de natura boni, & alia.
1253. Julii Materni Firmici libri Matheseos.
1259. Descriptio Cambriæ.

Mss. Ecclesiæ Cath. S. Swithini apud Winton.

1321. Aurelii Cassiodori Senatoris expositiones in Psalterium.
1323. Bedæ de gestis Anglorum.
Ejusdem Martyrologia.
1325. Chrooica Martini Pœnitentiarii.
1326. Dares Phrygius.
1327. Historia Brironum cum brevi enumeratione Regum Angliæ, a tempore Lucii usque ad Eduardum II.
1333. Hieronymi io Esaïam.

Mss. Collegii Beatæ Mariæ prope Wintoniam.

1349. Paschasii Radberti de Monachorum votis liber.
1350. Ranulphi Hygdeoi Cestriensis Polychronicon.
1360. Chronicon de Regibus Angliæ, a tempore Noë usque ad tempora Eduardi III.
1365. Palladius de agricultura.
1366. Petrus de Crescentiis de commodis ruralibus.

Mss. Ecclesiæ Cath. Herefordensis.

1593. Juliani Toletani Episc. Prognosticon.
1596. Prosper contra hæresim Pelagianam & quædam Augustini.
1602. Apollinaris Sidonii Epistolæ 410.
1667. Petrus de Crescentiis de commodis ruralibus.
1732. & *seqq.* Augustini opera.

Mss. Collegii Etonensis sub arce Windesoria, p. 46.

1810. Apuleius.
1813. S. Augustini opera multa, & in sequentibus quoque codicibus plurima.
1822. S. Anselmi opera multa.
1825. Berengarius in Apocalypsin.
1831. Joan. Boccacius de claris mulieribus.
1834. Cassiodori historia Tripartita.
Martini Chronicon.
Vegetius de re militari.
1835. 1836. Codex Canonum, Conciliorum & Nomocanon Photii.
1846. De Saxoniæ statu & regimine.
1849. Dionysii Perihegesis.
1850. Paulus Diaconus.
1863. Gregorii Magni Registrum.
1871. Herodoti historia, Græce, *in-fol.*
1883. Juvenalis, *bis.*
1886. Justinus Martyr.
Athenagoras.
Tatianus.
1899. Ovidii, Statii, Aratoris carmina quædam, charactere Langobardico.
1903. Auli Persii Satyræ cum Comment.
1904. Plauti Comœdiæ quædam.
1907. Rabani Mauri opera.
1911. Senecæ Tragœdiæ, *in-fol.*
1912. Senecæ Philosophi quædam.
1915. Strabonis liber 10.

1917. M. Tullii officia.
1923. Vitruvius.
1924. Xenophontis Κύρου παιδεία & ἀνάβασις.

Mss. Ecclesiæ Cathedralis S. Petri apud Exoniam.

2055. Anselmi opera.
2059. Ciceronis Rhetorica.
2061. Cicero de fato.
Somnium Scipionis.
Macrobius in somnium Scipionis.
2069. Methodius de fine sæculi.
Genealogia ab Adamo ad Eduardum filium Henrici Regis, & alia ad Anglos spectantia, etiamque in codice 2070. 2072. 2073. 2074.

Mss. Isaaci Vossii.

LIBRI GRÆCI.

2112. Suidas editis non paulo melior.
2113. Hermiæ in Phædrum Platonis.
2114. Athenæus de machinis bellicis.
Bitonis Poliorcetica organa.
Heronis Chirobalistrica, & Campestria & Belopœetica.
Apollodori Poliorcetica.
Julii Africani Strategica & Cesti, &c.
Anonymus περὶ ἀπλήκτων.
Anonymus alter de Stratagematicis.
Nicephorus περὶ παραδρομῆς.
2115. Michaelis Glycæ Chronicon.
2116. Vita Plotini.
Plotini Enneades.
Autolycus de ortu & occasu siderum.
Hypsiclis Alexandrini Anaphoricus.
2121. Eusebius de locis sacris cum expositione Hieronymi, & prolixis Petri Bertii commentariis hactenus ineditis.
2124. Hippocratis opera omnia cum expositione Galeni, Tomis IV.
2125. Pauli Æginetæ opera.
2130. Æschyli Tragœdiæ cum scholiis.
2131. Urbicii Tactica, & alii de re eadem.
2135. Palladii historia Lausiaca triplo fere auctior editione Meursii.
2138. Euthymii Zigabeni historia Bogomilorum.
2139. Sphæra Cleomedis cum Comment. Joan. Pediasimi.
Æsopi Fabulæ.
2140. Nomocanones Alexii Aristeni.
2144. Basilicorum Synopsis.
Basilica digesta ordine alphabetico.
2147. Origenis Philocalia.
2148. Euripidis aliquot Tragœdiæ.
Hesiodus.
2149. Michaël Psellus de efficacia dæmonum.
2150. Julius Africanus de apparatu bellico.
2151. Olympiodori in Phœdonem Platonis.
2152. Gregorii Nyss. apologeticus.
2154. Stephani Byzantii, in Aristotelem.
2155. Eustathii in Hexaëmeron.
2156. Stephanus Byzantius de Urbibus.
2157. Aëtii Amideni opera omnia.
Collectanea ex antiquis Medicis.
De lapidibus & gemmis eorumque coloribus.
Tractatus aliquot Galeni.
Dioscoridis historia plantarum.

2158. Demosthenis Orationes judiciales.
Æschinis Oratoris Epistolæ.
Platonis Epistolæ.
Lysidis Pythagorici Epistolæ.
Chilonis Epistolæ.
2160. Aristoteles de Cælo.
2161. Leonis Imperatoris Tactica & Naumachica.
2162. Galeni opera.
2163. Ptolemæi Harmonica.
2164. Porphyrii in Ptolemæi Harmonica.
2165. Aristoxeni Harmonica.
2166. Pachymeris Harmonica.
2167. Historia Anonymi incipiens a Davide & desinens in Nicephorum Imperatorem.
2168. Dioscorides de plantis ordine alphabetico. Item alia ejusdem.
2169. Joan. Chrysostomi Homiliæ in Evangelia.
2170. Pollucis Onomasticon, cum notis Joachimi Kuhni.
2171. Strabonis fragmentum.
Glossarium Græcum.
Lexicon Hippocraticum Galeni.
2172. Josephi Antiquitatum libri postremi decem, & vita ejus.
2173. Acta Synodi Florentinæ.
2174. Moschopuli Lexicon Atticum.
2175. Josephus de bello Judaïco.
2176. Platonis Minos.
Ejusdem libri de legibus & Epinomis.
2177. Varietas lectionum in opera Plutarchi.
2178. Chrysococcæ tabula insignium urbium.
2179. Euthymii Zigabeni in Psalmos.
2180. Homeri Ilias.
2181. Hermogenis Rhetorica.
2182. Rufi Ephesii Monobiblos.
2183. Æschyli Tragœdiæ.
Pindarus cum Scholiis.
2184. Æschyli & Sophoclis aliquot Tragœdiæ cum Scholiis.
2185. Heronis poliorcetica.
2186. Aristidis opera.
2187. Aristotelis opera.
2188. Libanii Epistolæ mille & trecentæ.
Juliani Apostatæ opera omnia.
2190. Aristophanis Lysistrata cum Scholiis antiquis.
2191. Anastasii Sinaïtæ de opere sex dierum.
2192. Gregorii Nazianzeni ad Cledonium Epistolæ.
2193. Glossæ Dosithei, qui sub Hadriano floruit, cujus complura recenset apophthegmata, plurimaque alia historica, omnia inedita & Græco-Latina.
2194. Pentateuchus, & pars Josuæ & Judicum, cum Origenis Asteriscis, Lemniscis, Obeliscis, &c. Scriptus literis uncialibus & antiquissimis. Codex iste æquat, si non superat, ætatem codicis Alexandrini, in Bibliotheca Regia servati.
2195. Plutarchi opera moralia Tom. 2.
2196. Ptolemæi Harmonica.
2197. Asclepiodoti Philosophi Tactica.
2198. Origenis Epist. ad Africanum.
2199. Stephani Papæ Rom. ad Basilium Imp. de Photio Epistola.

Photii & aliorum Epiſtolæ.
Zonaræ quædam.
Dionyſii Papæ Alexandrini ad Paulum Samoſatenum Epiſtola.
Odæ aliquot antiquæ & alia excerpta.
2200. Euclidis elementorum, libri 15.
2201. Certamen Homeri & Heſiodi.
Apophthegmata Sapientum.
Anacreontis Odæ.
Comparatio Demoſthenis & Æſchinis.
Variorum Epiſtolæ & Epigrammata.
Philoſtrati Lemnii imagines cum ſcholiis Græcis.
2204. Nicomachi Geraſeni Arithmetica.
Ariſtotelis de Phyſico auditu.
2205. Amphilochius, vel quis alius, de vita S. Baſilii.
Juſtini Martyris Epiſtola ad Diognetum.
Euſtathii Phyſiologia in Hexaëmeron.
2206. Joannis Grammatici commentarius in Heſiodum.
2207. Theophraſtus de igne, ventis, lapidibus.
Alexander Aphrodiſieus de Fato.
Ariſtoteles de Xenophane, Gorgia & Leone.
2208. In Lucianum totum Scholia nondum edita.
2209. Heronis ſpiritalia, cum figuris.
2210. Apophthegmata Philoſophorum, Poëtarum & Rhetorum Græcorum.
Hermiæ Philoſophi irriſio Philoſophorum Gentilium.
Eunomii Hæretici Catecheſis Religionis Chriſtianæ.
Dialogus Baſilii & Gregorii Theologi.
Oratio Regis Agrippæ ad Judæos.
Compellatio ad Conſtantinum Porphyrogenitum.
Albinus (alii putant legendum Alcinous) Philoſophus de ordine librorum Platonis.
2211. Etymologicon μέγα, longe auctius edito.
Aliud Etymologicon in quo A tantum litera.
Origenis, ſeu Philonis expoſitio nominum Hebraicorum.
Gregorii Epiſcopi Corinthi de Dialectis.
Georgius Chœroboſchus de tropis Poëtarum.
2212. Jamblichus de Myſteriis Ægyptiorum.
2213. Adamantii Phyſiognomonica ad Conſtantium.
2214. Joan. Damaſceni Octoëchos.
2215. Georgii Piſidæ carmina de mundi opificio.
2216. Ariſtarchi Theſaurus Canonum linguæ Græcæ.
2217. Hippiatrica cum figuris.
2218. Nicetæ Choniatæ Theſaurus omnium hæreſeon cum verſione Federici Morelli.
2219. Olympiodori problemata Platonica.
2220. Holoboli Rhetoris expoſitio in Poëmatia Doſiadæ.
2221. Procli in Cratylum Platonis.
2222. Epiſtolæ Cratetis, Diogenis, Juliani Apoſtatæ, Dionyſii Sophiſtæ Antiocheni, & Procopii Gazæi.
2223. Orphei Argonautica.

Ejuſdem hymni.
Pythagoræ aurea carmina.
Callimachus.
Ariſtophanis Epigramma in Oedipum.
Scholia in Bœotiam Homeri.
Muſæi carmen de Herone & Leandro.
Heſiodi Scutum Herculis.
Verſus in Labyrinthum.
Phocylidis carmina.
Arati Phænomena.
Nicandri Theriaca & Alexipharmaca.
2224. Thomæ Magiſtri.
Lexicon Atticum.
2225. Anonymi Grammatica Græca.
2226. Demoſthenis orationes Olynthiacæ.
Ejuſdem de pace & contra Philippum.
Mithridatis collectio Epiſtolarum Bruti.
Baſilius contra Græcos.
Phocylidis carmina.
2228. Dionyſii Thracis Grammatica.
2229. In Lyſiſtratam Ariſtophanis ſcholia antiqua.
2230. Joan. Camateri Synopſis Aſtrologica.
2231. Juſtiniani Imp. Conſtitutiones.
2232. Theophraſtus de ſenſu.
Item de igne.
Ariſtotelis Phyſiognomonica.
Epiſtolæ Platonis, Chionis, Æſchinis Socratici, Apollonii, Diogenis, Cratetis, Theanûs, Artaxerxis, Æſchinis Rhetoris, Amaſidis, Niciæ, Pauſaniæ, Xerxis, Syneſii & Lyſidis Pythagorici.
2233. Mœridis Atticiſtæ Lexicon Atticum.
2234. Euripidis Tragœdiæ aliquot cum ſcholiis.
2235. Gregorii Nazianzeni Poëmata.
2236. Joan. Tzetzæ Lexicon.
2237. Ariſtoteles de arte Poëtica.
2238. De Azymis contra Latinos.
Paulus Silentiarius de aquis calidis in Pythiis, cum ſcholiis antiquis.
Epigrammata Græca cum ſcholiis.
2239. Lexicon vocabulorum Atticorum.
2240. Gabrilopuli ad Cydonium, & Cydonii ad Gabrilopulum Epiſtola cum Canonibus ad captandas umbras æquales & inæquales.
2241. Pindari Olympia cum ſcholiis.
2242. Stobæi Eclogis adjicienda quædam.
2244. Æſopi admonitiones ad filium.
Demetrii Phalerei Apophthegmata ſeptem Sapientum.
Doſiades de iiſdem.
2245. Geoponica Græca.
2247. Herennius Philo, (qui vulgo Harmonius,) vel Symeon ut in manuſcripto ſuo legebat Fulvius Urſinus, ipſo teſte, ad Lyricos Græcos, p. 299. & 326. De differentia ſignificationum, ordine alphabetico.
De hoc Symeone, ne γρῦ quidem Leo Allatius, vir diligentiſſimus, in Diatriba de Symeonibus, qui Græce aliquid ſcripſere.
2248. Leſbonax de ſchematibus.
2249. Heſiodi opera & dies cum ſcholiis, Græce.
2250. Origenis Lexicon cum interpretatione vocum Hebraïcarum.
2251. Hippocratis, Juliani Apoſtatæ & Phalaridis Epiſtolæ.
Pindari Pythionica & Olympionica.

Theocriti

Theocriti Idyllia.
2252. Plutarchi Apophthegmata Regum.
Excerpta ex præparatione Evangelica Eusebii.
Theophrasti Characteres Ethici.
2253. Juliani Apostatæ Epistolæ.
2254. Arriani, Xenophontis junioris dicti, Cynegeticus.
Periplus Mæotidis Paludis.
2256. Heronis Alex. Automata.
2257. Apophthegmata Græcorum Philosophorum.
2158. Chymica, Ostanis, Democriti, Cleopatræ, Archelai, Porphyrii, &c.
2159. Euripidis Tragœdiæ aliquot cum scholiis.
2260. Georgii Gemisti Epitome historiarum Diodori Siculi.
De divisione anni apud Romanos.
2261. B. Ignatii Epistolæ ex codice Mediceo descriptæ.
2262. Michaël Psellus in Psychogoniam Platonis.
2263. Oppiani, seu potius Dionysii Periegetæ, trium, quos de Aucupio scripsit, librorum Paraphrasis.
2264. Damiani Heliodori Philosophi, Opticorum libri duo.
2265. Africanus de expugnandis urbibus.
Philo Byzantius de machinis bellicis.
Nicephorus Imp. περὶ παραδρομῶν, &c.
2266. Nic. Blemmidæ, de anima.
Theodorus Gaza de Fato.
2268. Alexandra Lycophronis.
2271. Achmet de somniis Rigaltiano auctior.
2273. Anthologia Græca.
2274. Fragmentum Topographiæ Christianæ Cosmæ Indicopleustæ.
Constantini Porphyrogeniti Imp. Tactica & Naumachica.
Fulgentii expositio antiquorum verborum.
Plutarchi Proverbia Alexandrina.
Basilii Patricii Cubicularii Naumachica.
Anonymus de vita & scriptis Aristotelis.
Demetrius Triclinius, de maculis Lunæ.
2275. Anonymi Geometrica.
2277. Athenæus, Biton, Apollodorus & alii de machinis bellicis.
2278. Jamblichus de Mysteriis Ægyptiorum.
2279. Fragmenta ex Damasceno, Eustathio Antiocheno, (ex quo suppleri possunt aliquot lacunæ in editione Allatiana,) Gregorio Theologo & aliis.
2280. Portolano, sive portuum quorumdam descriptio.
2281. Joannis Stobæi Eclogæ, ab editis discrepantes.
2282. Anonymus de re Grammatica.
2283. Jerosolymorum descriptio.
2284. Ælianus de varia historia.
2285. Excerpta ex Georgii Gemisti Geographicis.
2286. Demosthenis oratio, ἐρωτικός.
2287. Orpheus, sive Trismegistus de terræ motibus.
2288. Libellus de virtutibus herbarum ex signis Zodiaci.
2289. Excerpta ex Apollonii Dyscoli Grammatica.

2290. Dydimi Alexandrini μέτρα μαρμάρων καὶ παντοίων ξύλων.
Eusebii Pamphili fragmentum de mensuris & ponderibus.
2291. Loogi Sophistæ Pastoralia.
2292. Agathemeri Orthonis Geographiæ Hypotyposis, quæ edita fuit a Samuele Tennulio.
2293. Dionysii Thracis Grammatica.
2294. Epigrammata Græca.
2295. Secundi Philosophi vita & sententiæ, Holstenianis longe auctiores.
2296. Hieroclis facetiæ nunquam editæ.
2297. Hippocrates περὶ φαρμάκων.
2298. Gregorii Nazianzeni scripta Poëtica.
2299. Anonymi dissertatio de Achille Tatio & Heliodoro, uter melior.
Fragmentum ex quarto libro historiarum Ephori.
Hodœporicon ab India Romam usque.
Polycarpi & Barnabæ Epistolæ.
2300. Anonymus de mensuris & ponderibus.
Varia epigrammata Arithmetica.
Anonymus de ventis.
Dionysii fragmentum de Bosphoro Thracio.
Descriptio Circi Romani.
Theophili ὑπομνηματισμὸς περὶ κοσμικῶν καταρχῶν.
Compendium Geographiæ.
Anonymus de dierum longitudine.
Apollinarius de suspendio Judæ.
Dicæarchi descriptio montis Pelii.
2301. Maximi Planudæ prognostica de urinis.
Chronicus Canon de antiquis Chaldæorum temporibus.
2302. Xenocratis de morte dialogus.
2303. Photius de Episcopis, Metropolitis, &c. Græce & Latine, interprete Patricio Junio.
2304. Oppiani vita, & ejusdem de piscatione liber primus cum scholiis interlinearibus.
2305. Lysidis Pythagorici ad Hipparchum Epistola.
2306. Gregorii Cyprii Paroemiæ, ordine alphabetico.
2307. Fragmentum de gestis Herculis.
2308. Eusebii Præparationis Evangelicæ liber nonus. Ex quo multa restitui possunt in editis depravata.
2309. Athenæi fragmentum.
2310. Anonymi cujusdam Declamatio.
2311. Georgius Gemistus de virtutibus.
2312. Heronis Automata.
2313. Galeni Therapeuticorum libri 10. & 12. fragmenta cum libro undecimo integro.
2314. Fragmentum περὶ πολιορκίας στρατῶ.
2315. Anonymus de re Grammatica.
2316. Nicephorus Imp. περὶ παραδρομῆς.
2317. Anonymi de re Medica.
2318. Aristophanis avium fragmentum cum scholiis Græcis.
2319. Origenis ad Africanum Epistola.
2320. Anonymi Collectanea historica.
Damascii Prolegomena in librum primum de cælo.
Ejusdem Synopsis.
2322. Appiani Illyrica ab Hoeschelio edita, quod Viri docti nescivere.
2323. Heronis Automata.

2324. Galenus de partu trimeſtri.
2325. Ptolemæi Geographica.

Codices Latini.

2326. Plinii II. hiſtoria naturalis.
2327. S. Auguſtinus de civitate Dei ante nongentos annos ſcriptus.
2328. Pauli Diaconi præfatio ad Carolum Magnum.
Plinii hiſtoria mutila.
2329. Liber de geſtis Pontificum ſub Damaſi nomine.
2330. Guillelmi de Conchis Philoſophia.
Aulus Gellius deſinens in librum vigeſimumtertium.
Anonymi Chriſtiani Epiſt. contra mulieres.
2331. Chirurgia Guidonis de Cauliaco.
2332. Rabanus Maurus de natura rerum.
2333. Index Statuarum numiſmatum, &c. in Græcia, Romæ & in Pyrrhi Ligorii libris exſtantium.
2334. S. Auguſtinus in Pſalmos.
2335. M. T. Ciceronis opera quædam. Tuſculanæ quæſtiones, de Officiis, de Amicitia, &c.
2336. Ægidius Romanus.
2337. Oroſius & Juſtinus.
2338. Valerius Maximus.
2339. Gregorii Turonenſis biſt. Francorum.
2340. Ferdinandi Oliverii ars Nautica.
2341. Catalogus codicum mſſ. a Cardinali Beſſarione Reipublicæ Venetæ Legatorum.
2342. Hieronymi variæ Epiſtolæ.
2343. Martialis.
2344. Senecæ Epiſtolæ.
2345. Verecundus Presbyter in Cantica Canticorum.
Phœbadius contra Arianos.
2346. Fragmentum orationis Ciceronis pro P. Seſtio.
Liber hiſtoriarum Philippicarum.
Sedulius Scotus in Priſcianum.
Priſciani Periegeſis.
Anonymi Chriſtiani verſus.
Breve Chronicon de Paparum & Imperatorum Romanorum temporibus.
2347. Nonius Marcellus de proprietate ſermonum, ex quo emendari poſſunt plurima loca.
2348. Frontini ſtratagemata.
Vegetius de re militari cum variis lectionibus in margine.
Tractatus de eodem argumento excerptus ex ſecretis ſecretorum Ariſtotelis.
2349. Senecarum Tragœdiæ (*ſic*).
2350. F. Quinctiliani Inſtitutiones Oratoriæ.
2351. Ethici Coſmographia.
2352. Juvenalis Satyræ cum ſcholiis antiquis.
2353. Senecæ Epiſtulæ.
2355. Abbo Floriacenſis de geſtis Pontificum Romanorum.
Adonis Viennenſis Breviarium Chronicorum.
Breve Chronicon de Regibus Francorum.
Fulgentii expoſitio ſermonum antiquorum.
Fragmenta ex Macrobii libris de differentia ſtellarum & de magnitudine ſolis.
2356. Juvenalis Satyræ cum ſcholiis.
2357. Gervaſii Tilleberienſis otia Imperialia, ſive orbis deſcriptio ad recreandum Othonem IV. Imperatorem.
Libelli metrici de Balneorum Puteolanorum viribus.
2358. Fragmentum Gloſſarii.
Ciceronis liber de Senectute.
Macrobius in ſomnium Scipionis.
Octaviani Cæſaris carmen de Virgilio.
Conſtantini Imperatoris conſtitutum de ſua converſione.
Diviſio Theodoſiana orbis terrarum.
Codicis Juſtiniani libri.
2259. Vitæ Sanctorum quorumdam.
2360. Marbodus Rhedonenſis de gemmis.
2361. Eucherii gloſſæ characteribus Longobardicis.
2362. Gregorii Magni Homiliæ.
2363. Gloſſaria varia.
2364. Vetuſtiſſimum exemplar Servii in Virgilium.
2365. Hieronymi Epiſtolæ a Mariano Victorio, editis longe emendatiores.
2366. Valerius Maximus.
2367. Oroſii Chronica, quæ Hormeſtam male appellari quidam putant.
2368. Lucretii optimus codex.
2369. T. Livii tres primæ Decades.
2370. Speculum hiſtoriale.
2371. Iſidori Hiſpalenſis etymologiæ.
2372. Franc. Junii Onomaſticon Hebræo-Latinum.
2373. Bedæ Anglorum hiſtoria, & alia pene innumera, Odonis uempe Cameracenſis, Freculphi, &c.
Oroſii geſta Romanorum.
Marcellini Comitis Chronica.
Oroſii Chronica.
Dares Phrygius.
2375. Variæ & faciles molendina conſtruendi rationes.
2376. Hiſtoria Epiſcoporum Ultrajectenſium, auctore Willelmo Heda.
2977. Plinii hiſtoria naturalis.
2378. M. T. Ciceronis Tuſculanæ quæſtiones.
2379. S. Hieronymi quædam opera.
2380. Dudouis Neuſtrii hiſtoria Normannorum.
2381. Macrobii Theodoſii Saturnalia.
2382. Senecarum Tragœdiæ cum ſcholiis.
2384. Gloſſarium.
2385. Idatii Epiſcopi Chronicon.
2386. Apulei quædam.
2388. Ciceronis diſputatio in Timæum Platonis.
Jacobi de Vitriaco hiſt. ab edita diſcrepans.
2389. Marcianus Capella cum ſcholiis.
2390. S. Cypriani opera.
2391. Iſidori in Vetus Teſtamentum.
Paulini Epiſt. ad Severum.
Cicero de Senectute & Amicitia.
Bedæ quædam.
2392. Lucas de Penna in Valerium Maximum.
2393. Titi Livii pars de bello Macedonico.
2394. M. T. Ciceronis quædam.
2395. Ptolemæi Coſmographia.
2396. Plinii hiſtoria naturalis.
2397. Commentarius antiquus in Virgilium.
2398. Deſcriptio maris Mediterranei & Inſularum.

2399. Auctores varii de limitibus agrorum cum figuris.
2400. Notitia Imperii cum figuris.
2402. Senecæ Epistolæ & alia.
2403. Senecæ Declamationes, & alia ejusdem.
2404 Ciceronis Epistolæ ad familares.
2405. Virgilius cum scholiis interlinearibus & notis.
2406. Gregorii Nazianzeni Apologeticus.
2407. Martialis.
2408. Vitruvius de Architectura.
2409. Ethici Cosmographia.
Dares Phrygius.
S. Augustini quædam.
2410. Solini collectanea, Censorinus de die Natali.
Pomponius Mela.
Apopthegmata a Francisco Philelpho, Latine versa.
2411. Julii Cæsaris Commentarii.
2412. Persius & Juvenalis cum notis uberioribus.
2413. Ciceronis orationes variæ.
1414. Julii Cæsaris Commentarii.
2415. Excerpta ex Plinio.
2416. Ciceronis Rhetorica.
Macrobius de Palliis.
Chronicon ab initio mundi ad ann. Christi 1170.
2417. Isidori Hispalensis etymologiæ, & 2427.
2418. Hieronymus de Scriptoribus Ecclesiasticis.
Idem de 12. Ecclesiæ Scriptoribus.
Gennadius de Viris illustribus.
Isidorus de Viris illustribus.
Cassiodori Institutiones.
S. Augustini Retractationes.
2419. Cassiodorus de anima.
Cypriani & Tertulliani quædam.
Origenis Homilia.
2420. Vitruvius de Architectura.
2421. Gregorii Magni Epistolæ cum notis marginalibus.
1422. Fulberti Carnotensis Epistolæ & sermones.
Fragmenta ex Gregorii Turonensis historia Francorum.
2423. S. Cypriani opera.
2424. Lucanus cum scholiis.
2425. 2426. Joan. Brodæi Miscellanea.
2428. Senecæ Suasoriæ.
2429. Guillelmi Gemmeticensis historia Normanniæ Ducum, & alia historica.
Fr. Joan. de Plano Carpini O. M. Historia Mongalorum, seu Tartarorum.
2430. Auli Gellii noctes Atticæ.
2432. Lucanus.
2433. Petri Ciaconii notæ in Varronem.
2434. Plauti opera.
2435. Ciceronis Rhetoricorum libri duo.
Persii Satyra.
Ars Donati Grammatici.
Prisciani quædam.
Quintus Serenus de Medicina.
2436. Ciceronis Epistolæ ad Familiares.
2437. Macrobius in somnium Scipionis cum scholiis.
2438. Cornelius Nepos de excellentibus Ducibus sub Æmilii Probi nomine.
2439. Isidorus Junior Hispalensis. Sic appellatur ut distinguatur ab Isidoro Cordubensi, qui vixit circa annum 400.
2440. Vegetius de re Veterinaria, editis auctior & emendatior.
Gargilius Martialis, cujus meminit Lampridius in Alexandro Severo, de cura boum liber hactenus ineditus.
2442. Chronicon Vetus Britannicum.
2443. Historia antiqua Saxonum.
2445. Anonymi de bello sacro, in quo plurima occurrunt ab aliis non observata.
2446. Lucanus cum scholiis.
2447. Ovidii Metamorphoses cum scholiis.
2448. Ovidii Fastorum liber.
2449. Festus, seu potius Paulus Diaconus, de verborum significatione.
Nonius Marcellus de proprietate sermonum.
2450. Historia Ecclesiastica Socratis, Sozomeni, & Theodoreti, Epiphanii Scholastici.
2451. 2452. 2453. S. Augustini opera.
2455. Insularum liber cum figuris.
2457. Quintiliani Declamationes.
2462. Cæsar de bello Gallico.
2463. De Synodis quædam.
2464. Damasi Pontificale.
2465. Gregorii Turonensis historia Francorum.
2466. Catalogus MSS. Bibliothecæ Petavianæ.
2467. Lucanus cum notulis aliquot marginalibus.
2468. Aratoris Subdiaconi historia Apostolica.
Prosperi Epigrammata.
Tertullianus, vel quis alius de Sodoma & de Jona.
Catonis libri quatuor.
Martialis Epigrammata quædam.
Versus Sapientum.
Alcuini Aviti libri sex.
Ars Isidori.
2469. Julius Solinus Polybistor.
2470. Martialis Epigrammata.
2471. Plinii Junioris Epistolæ.
2472. Claud. Aulularia.
2473. Eusebii Chronicon a Hieronymo, Latine versum & auctum.
2474. Pomponii Melæ Cosmographia.
2475. Vegetius de re militari.
2476. Dictis Cretensis.
2477. Cypriani Tractatus.
2478. Veteris Grammatici (Vulcani puto, de quo Hieronymus Apologia prima contra Rufinum) in aliquot M. Tullii orationes fragmenta nunquam edita.
2479. Jacobi de Vitriaco historia. Editis auctior.
2480. Eutychis Grammatica.
Isidori Etymologicon.
2481. Variæ lectiones in Antonini itinerarium.
Galliarum Provinciæ & urbes.
Glossarium præstantissimum.
2582. Lucretius optimæ notæ.
1483. Martini Poloni Chronicon.
2484. S. Augustini varia.
2485. Pomponius Mela.

2488. Festi reliquiæ.
2489. Tibullus, Catullus & alii.
2491. Crellius de Spiritu-Sancto.
2492. Horatius cum scholiis.
Ovidii Ibis.
2493. Sulpitii Severi quædam.
2494. Plauti Comœdiæ variæ.
2495. Valerius Maximus cum scholiis.
2496. Aimoini historiæ Francorum fragmentum.
Theodulphi Aurelianensis versus.
Flaviacensis Monasterii Chartæ duæ.
2497. Ciceronis opera quædam.
2498. Cassiodori quædam.
Augustini multa.
Hieronymi opus.
2499. Gesta Pontificum Trajectensium.
2501. Ciceronis Epistolæ ad familiares.
2502. Q. Curtii historia.
2503. Cicero de Legibus.
2504. Augustini opera.
Eugippi excerpta.
Hieronymi Epistola.
2505. Alexandri M. Epist. ad Aristotelem.
2508. Martialis Epigrammata.
2509. Vita D. Ludgeri per Alfridum cum variis chartulis.
2510. Senecæ Declamationes.
2511. Prosperi Epist. ad Augustinum.
Hilarii Arelat. Epistola.
S. Augustini quædam.
2512. Donatus in Terentium.
2513. Isaaci Lingonensis Episcopi Canones.
2514. Ovidii Metamorphoses cum scholiis.
2515. Terentius.
2516. Eugraphius in Terentium.
2517. Ausonius.
2518. Liber de venenis & eorum medicinis.
2519. Historiarum Philippicarum liber.
2520. Senecarum Tragœdiæ (*sic*).
2521. Damasi Pontificale.
2522. Virgilius cum scholiis.
2523. 2524. Quinctiliani Institutiones oratoriæ.
2525. Aaron in Horatium.
2526. Solinus Polyhistor.
2527. Liber Sibyllæ Tiburtinæ.
2528. Ciceronis Epistolæ ad familiares.
2529. Terentius optimæ notæ, cum figuris.
2530. Vegetius de re militari.
2531. Quintus Curtius.
2535. Geographia vetus Gothi Ravennatis.
2536. Apuleius de herbis ante annos mille ducentos literis uncialibus scriptus cum figuris elegantissimis.
2537. Liber antiquas mappas Geographiæ continens.
2538. Liber antiquus de simplici medicina.
2539. Martialis Epigrammata.
2540. Boëtii Arithmetica.
2541. Varro de lingua Latina.
2542. Priscianus de octo partibus orationis.
2544. De monstris & belluis, libri duo.
2546. Ausonius.
2547. Claudianus cum notis marginalibus.
2548. Plinii historiæ libri quidam.
2549. Auctores de Alchymia & Cabalistica arte.
2551. Statius cum notis.

A 2552. Pomponius Mela.
Vibius Sequester de fluminibus & fontibus; &c.
2553. Lucanus.
2554. Commodiani instructiones.
2555. Martialis Epigrammata.
2556. Æmilius Probus, sive Cornelius Nepos de excellentibus Imperatoribus.
2557. Martialis Epigrammata.
2558. Sallustius.
2559. Varro de lingua Latina.
Phocas de re Grammatica.
2560. Diogenes Laërtius.
2561. Jacchei Christiani & Apollonii Philosophi Altercatio.
B 2562. Macrobius.
2563. Epigrammata vetera nunquam edita.
2564. Lucanus.
2565. Leonis Papæ Epistolæ.
2566. Manilii Astronomicon.
Hygini Astronomica, & in codice sequenti.
2567. Isidorus junior de Legibus.
Theodosiani codicis compendium jubente Alarico.
Leges Salicæ.
2568. Manilii Astronomicum.
2569. Quinctiliani Declamationes.
2570. Cornelius Nepos de excellentibus Imperatoribus.
C 2571. Statii Sylvæ.
2572. Ciceronis quædam opera.
2573. Petrus Monboiserius Cluniacensis Abbas de Miraculis.
2574. S. Augustini opera quædam & 2577.
2575. Martialis Epigrammata.
2576. Ovidii quædam & 2580.
2581. Catalogus codicum Mss. Jac. Augusti Thuani.
2582. Catonis Disticha.
Avieni fabulæ.
2583. Plinius de Viris illustribus.
2584. Michaël Mantera de origine nobilitatis.
D 2585. Servati Lupi Episcopi liber de tribus quæstionibus.
2586. Terentii Comœdiæ.
2587. Cicero de finibus bonorum & malorum.
2588. Leo Africanus de Viris illustribus qui apud Arabes fuere.
2589. Senecæ naturales quæstiones.
2590. Operis de re Grammatica fragmentum.
2591. Sallustius.
2592. Lucius Florus & 2593.
2594. Petronii Satyricon.
E Catullus.
Ovidii Epistolæ aliquot & alia.
2595. Ciceronis orationes quædam.
Quinctiliani Institutionum Oratoriarum fragmenta.
2596. Ovidii Metamorphoses.
2597. De metallorum commutatione.
Lanfrancus de Corpore & Sanguine Christi.
2598. Hygini Astronomia.
2599. Augustini Dialectica.
Prosperi Epigrammata.
2600. Servius in Virgilium.
2601. Valerius Maximus.
8603. Julii Cæsaris Chronica.

2604.

2604. Prisciani fragmentum.
2605. Cicero de Senectute.
2607. Vocabularium vetus.
2608. Valerius Catullus.
2609. Æmilius Macer de herbis, vel potius Odo quidam Medicus.
2610. Flori historia Romana.
2611. Ovidii, Virgilii, &c. opuscula.
2612. Propertii elegiæ.
2613. Hieronymus & Gennadius de Scriptoribus Ecclesiasticis.
2614. Senecæ Epistolæ quædam.
2616. De origine & gestis Francorum.
2617. Eutropii historia.
2618. Propertii elegiæ.
2619. Prudentii ψυχομαχία.
Prisciani quædam.
Hygini Astronomica.
2621. Julii Landi narratio de Insula Madera.
2622. Horatius cum notis.
2623. Claudianus.
2624. Roberti Capitonis Lincoln. Episc. Sphæra.
2625. Arati Phænomena, Latine, cum figuris.
2626. Tibulli elegiæ.
2627. Flori epitome.
2628. Ciceronis Rhetorica & Topica.
2629. Augustinus de parvulorum Baptismo.
Ejusdem sermo de patientia.
Ambrosius, vel quis alius, de Sacramentis.
Augustinus de perfectione justitiæ hominis, de natura & gratia, de libero arbitrio.
2630. SS. Patrum Collationes.
2631. M. T. Ciceronis orationes variæ.
2632. Hieronymus & Gennadius de Viris illustribus.
2633. Flori historia Romana.
2634. Catulli, Tibulli & aliorum versus.
2636. Aratoris hist. Apostolica.
2637. M. T. Cicero de officiis & 2646.
2639. Liber Legum Regis Howel cognomine Buni.
2640. Hieronymi adversus Luciferianos.
2641. Acron in Horatium.
2642. Glossaria.
2643. Julius Firmicus de Mathesi.
Hyginus de Astronomia.
2644. Symphosi Ænigmata.
2645. Pompeius Trogus a Justino contractus.
2646. Cicero de officiis.
2647. Franc. Barbarus de re Uxoria.
2648. Hieronymi Epistolæ.
2649. Apicius, vel quis alius de re culinaria.
2650. Petri de Alliaco, Imago mundi.
2651. Ovidii Fastorum libri.
2652. Martianus Capella.
2654. Claudianus minor cum notis.
2655. Rhetorica ad Herennium.
2659. Hist. Gothorum in Hispania.
2660. Irenæi codex antiquissimus.
2661. Petri Gillii Epistola de itinere suo Asiatico, hactenus inedita.
2669. L'histoire de Froissard plus ample & plus correcte que les imprimées.
2670. Une vieille Chronique.
Postea ponuntur libri Græci & libri Latini cum ingenti numero, qui a viris doctis secundum manuscriptorum fidem emendati sunt, notis appositis.

Mss. V. Cl. Roberti Plot.

2874. & *seqq.* Codices Anglici ad res Anglicas ut plurimum spectantes.
2894. Virgilii Maronis Æneidos libri 12.

Mss. Biblioth. Norfolc. in Coll. Greshamensi Londini.

2904. Francisci Philelphi conviviorum libri.
Pomponius Mela de situ orbis.
Julii Solini de mirabilibus mundi.
2906. Valerius Maximus.
2908. M. T. Ciceronis Epistolarum libri 16.
2911. Ordonnances du Roi Louis XI.
2912. M. Pauli Veneti de Orientalibus Regionibus.
2917. Eusebii Pamphili Chronicon.
Sigeberti Gemblacensis Chronica.
2924. Hildeberti Cenoman. Episcopi Epistolæ.
2931. Suetonii vitæ Cæsarum.
2934. Guill. Malmesburiensis de gestis Regum Anglorum, & 3057.
2940. G. Gemmeticensis Chronicon.
Martini Poloni Chronica.
2942. Sedulii Episcopi in primam editionem Donati.
2944. Origenes in Jeremiam.
2945. Henrici de Huntington historia Anglorum, & 2947.
Triveti Annales Regum Anglorum.
Sequentes Mss. sunt ut plurimum de rebus Anglicanis.
2961. Horatius cum commentario Acronis.
2963. Numismata Consulum Rom. in quatuor tomis delineata.
2964. Merlini Ambrosii liber, cum figuris.
2965. Froissard Chroniques d'Angleterre deux tomes.
2967. Rogerii Hoveden Chronica.
2972. Bedæ historia Ecclesiastica.
2979. Columellæ de re rustica.
Catonis de re rustica.
Varronis de agricultura libri 2.
2980. Virgilius cum commentariis.
2984. Polychronicon Radulphi Cestrensis.
2985. S. Irenæi opera.
2987. Justini historia.
2991. Æneas Silvius de bello Turcarum & Hungarorum, &c.
2994. Matthæi Westmonasteriensis historiarum flores.
2996. Plinii II. naturalis historiæ libri 9.
S. Ambrosii sermones.
S. Augustini sermones.
S. Hieronymi sermones.
Maximi sermones.
S. Isidori.
3005. S. Hieronymi quæstiones in Scripturam Sacram.
3011. Lucanus.
3012. Boëtius de Disciplina scholarium.
3014. Senecæ Tragœdiæ cum notis.
3015. Manini Poloni Chronica.
3020. Vitruvii de Architectura.
3022. Cicero de Oratore.

3026. Ciceronis quædam.
Senecæ Epistolæ ad Lucilium.
3031. Ciceronis quædam.
Virgilii Maronis fragmenta.
3033. Firmiani Lactantii opera.
3034. Valerii Martialis Epigrammata.
3036. Petri de Vineis de privilegiis ab Imperatoribus concessis.
3050. Plinii II. Epistolarum libri.
Trajani Panegyricus.
Ejusdem de Viris illustribus.
3057. Multa ad historiam Anglicanam pertinentia.
3061. S. Augustini opera.
3067. Ciceronis officiorum libri.
3070. Guidonis de Columna historiarum libri.
3075. Boëtii de consolatione Philosophiæ.
3084. S. Ambrosii quædam.
3085. Virgilii opera.
3094. Martini Poloni Chronica, quæ passim occurrit in multis Bibliothecis.
3097. S. Augustini Soliloquia.
3108. Festi Pompeii liber vocabulorum.
Dictionarium, sive Etymologicum, Latine.
3109. S. Cypriani Epistolæ & opera.
3110. Alcuini Levitæ excerpta contra Gregorium.
3112. Res Angliæ.
3114. Juvenci Cælii vita Attilæ Hunnorum Regis.
Onolandri ad Quintum Uranium.
3116. Macer de virtutibus herbarum.
3118. Petri Blesensis Epistolæ.
3125. Caii Sallustii historia.
3126. Cicero de officiis.
Horatii quædam.
3127. Ciceronis orationes.
3128. Galfridi Monumetensis Chronicon.
3130. Horatius cum notis.
3132. S. Athanasii de Trinitate, liber antiquus.
3133. Caroli Magni gesta.
3135. Claudianus.
3137. Terentius.
3138. Avicennæ opera.
3146. Valerius Maximus cum notis.
3155. Prisciani Grammatica cum commentariis.
3158. P. Virgilii M. Astronomicæ artis liber, cujus initium: *Sæpe malum hoc nobis frement.*
3159. De Treberorum origine.
3160. Ciceronis Rhetoricæ libri.
3166. Taciti, veteris Germaniæ descriptio.
3170. Vocabularium Latinum.
3171. Raimundi Magistri Summa.
3178. Prosper de vita contemplativa & activa.
Bonaventuræ Epistola.
3193. S. Hieronymi Epist. ad Rusticum.
3199. Chartæ diversæ Monasterii S. Aug. Cantuariensis.
3206. Britanniæ historia.
Ambr. Merlini Prophetiæ.
3209. Petri Blesensis sermones.
3213. Chronicon breve ab orbe condito.
3215. Cassiodori opera.
3222. Historia de terra Pictica, lingua Pictica.

3225. Prosper de vita activa & contemplativa.
3227. Plauti Comœdiæ.
3228. Macrobius in somnium Scipionis.
3237. Cornificii Rhetorices libri ad Herennium.
Severini Boëtii Logices libri.
3238. Constantini Medic. Viaticum.
3242. M. T. Ciceronis opera quædam, & 3270.
3245. Heremanni Compotus.
3250. Juvenalis cum notis.
Persius.
3258. S. Hieronymi contra Jovinianum.
3259. Heremanni Chronicon.
3260. S. Anselmi opera.
3261. Antonius Panormitanus de dictis & factis Regum Aragonum.
3270. Ciceronis quædam.
3278. Statii Thebaïdos.
3282. Conciliorum Canones.
3286. Hugolinus Episcopus de vita & moribus Philosophorum.
3288. De origine gentis Francorum fragmentum.
3293. S. Hieronymi quædam.
3324. Justiniani Imp. codex.
3373. *& seqq.* Libri Hebraïci, Arabici, Persici, Turcici.
3423. Novellæ Constitutiones Imperatorum, Græce.
Sisinnii Constitutiones, Græce.
3424. Hephæstionis Enchiridion.
Bruti & Phalaridis Epistolæ.
Libanii Epistolæ quædam.
Gregorii Naz. Iambica.
Synesii Epistolæ quædam.
Lysidis ad Hipparchum.
Plutarchi breve fragmentum.
3425. Chronica Cypria per Georgium Cyprium, Græce.
3426. Palladii Lausiaca, Græce.
3427. Basilii quædam.
3428. Moschopuli Erotemata.
Catonis Disticha per Planudem.
3429. Hesiodus totus.
Euripidis quædam.
3430. Manassis Chronicon.
3432. Phalaridis Epistolæ.
3434. Joan. Damasceni quædam.
Joan. Chrysostomi quædam.
3437. Diogenes Laërtius.
3438. Basilius in Hexameron.
3439. Canones Apostolici.
3443. Galeni quædam.
3444. Hippocratis opera.
3445. Eusebii historia Ecclesiastica.
3446. Euripidis Hecuba cum commentariis.
3447. Aphthonii Progymnasmata.
3448. 3450. S. Joan. Chrysostomi opera.
3451. Thucydides.
3452. Theodoreti historia Ecclesiastica.
Palladii historia Lausiaca.
3458. Orosii historia adversus Paganos.

Mss. Thomæ Wagstaffe, p. 85.

3466. M. T. Ciceronis opera aliquot.
3473. Martini Poloni Chronicon.
3482. Bedæ quædam.

Mss. Francisci Bernardi, p. 89.

3582. Cornelii Taciti Annalium liber XI. & sequentes, scripti Genuæ 1463.
Epistola Pilati ad Tiberium de Jesu-Christo.
3590. Palladius de Agricultura.
3591. Virgilii Georgica.
3592. & *seqq.* Relations Italiennes sur les affaires de l'Europe.
3605. Horatii Epistolæ.
Petrarchæ in Terentium.
3610. Dares Phrygius.
3611. Cornelius Nepos.
Lactantii versus de Phœnice.
3612. Michaël Apostolius.
3632. Macer de lapidibus.
3636. Philareti tractatus Medicus.
3780. Heronis opera.

Mss. Bibliothecæ Sionensis Londini, p. 106.

4070. Suetonius Tranquillus de vitis Cæsarum, & in cod. 4087.
Genealogia Regum Francorum.
In sequentibus manuscriptorum catalogis Regum Angliæ, & aliorum Europæ Principum negotia continentur, ut plurimum Anglicana lingua, & aliquando etiam Italica, vel Latina.
4435. Multa ad historiam Constantinopolitanam pertinentia.
3436. Aristophanis Plutus.

Mss. Cl. V. Thomæ Gale, p. 185.

5835. S. Epiphanii compendium de hæresibus.
Sequentes Mss. usque ad 5855. inclusive, hæreticorum catalogos ut plurimum continent ex Theodoreto, Sophronio Patr. Jerosolymitano, Germano Patr. CP. Niceta Choniate, Philastrio, Augustino, Joanne Damasceno, Græce.
5865. S. Joannis Damasceni opera, Græce.
Antipatri Bostrensis opera.
5866. Andreæ Cretensis opera.
5870. Eusebii Emeseni opera.
5877. 5879. Joan. Chrysostomi opera.
5882. Duodecim Patriarcharum Jacobi filiorum Testamenta, Græce.
5884. Leonis Imp. versus ænigmatici de Christo & Filio.
Versus in Divitem & Lazarum.
5888. Eusebius Cæsariensis de nominibus locorum Sacrorum, cum interpretatione Latina B. Hieronymi.
5890. Origenis commentarius in Psalmos.
5891. Hippolyti Romani opera.
5892. Dialogi tres.
1. Contra Marcionitas.
2. Contra eosdem.
3. Contra eosdem, cum disputatione de resurrectione mortuorum, Græce.
5894. Eusebii Cæsariensis contra Marcellum libri duo.
Ejusdem de Ecclesiastica Theologia contra eumdem libri tres, cum codice alio collati.
5895. Hesychii in Proverbia, Ecclesiasten, Canticum Canticorum, Sapientiam Salomonis, &c.
5898. Nicephori Chronographia brevis collata cum aliis codicibus mss.

A Ejusdem Chronographia continuata & interpolata per Anonymum, Græce.
5899. Pselli opera.
5900. Gregorii Nysseni quædam.
5901. Matthæi Blastaris opera.
5902. Himerii Sophistæ.
5903. Michaëlis Ephesii quædam.
5905. Canones Apostolorum & Conciliorum, Græce, & quædam SS. Patrum opuscula.
5907. Ephræmi Syri quædam.
5909. Origenis Philocalia collata cum aliis Mss.
5911. S. Trophonii precatio de vineis.
B 5912. Æsopi fabulæ.
5917. Ephræmi Syri quædam, & 5918.
5921. Symeonis Magistri hist. Templi S. Sophiæ.
5925. Canones & Constitutiones, & 5926.
5934. Juliani Apostatæ oratio in Solem.
Ejusdem oratio, cui titulus, Misopogon.
5937. Symeonis junioris opera.
5942. Macarii Chonitæ Thesaurus Orthodoxæ fidei.
5944. Gregorii Theologi inedita quædam.
5945. Basilii Magni Epistola nondum edita.
C 5946. Gregorii Theologi quædam.
5948. S. Athanasii sermo in Christi Passionem & alia opera.
5951. Palladii liber de gentibus Indiæ & de Brachmanibus, collatus cum Mss. aliis.
5954. S. Nili opera.
5960. Juliani Imp. de Regno libellus, qui in editione Cantoclari desideratur.
Gennadii Apologia ad Amirum Mahommedem.
Epistolæ Juliani ad Jamblichum duæ, & ad Libanium una.
Amasidis Epistolæ duæ ad Polycratem.
Libanii Epistolæ duæ.
5962. Origenis & Julii Africani Epistolæ
D integræ de Susanna.
5967. Harpocrationis Lexicon decem Rhetorum.
5970. Libanii orationes tres ineditæ.
Ejusdem Epistolæ collatæ cum diversis Mss.
5971. Artemidorus de urinis.
5972. Æsopi fabulæ nondum editæ (*sic*).
5973. Severi Sophistæ Alex. Sententiæ.
5976. Astrampsychus de somniis.
5977. Variæ lectiones in Lucianum.
5982. Aristoteles de plantis.
5985. Photii Lexicon, liber antiquus in membranis.
E 5986. Boëtii de consolatione Philosophiæ, liber antiquus.
5988. Juvenalis cum antiquis scholiis, codex vetustissimus.
5989. & 5994. S. Hieronymi opera.
5996. Bedæ Epistola.
Alcuini Epistolæ, editis plures & meliores.
Lanfranci Epistolæ.
Epistolæ Anselmi.
Elmeri.
Osberni.
Giraldi Cambrensis.
Roberti Lincolniensis.
5999. Julii Frontini stratagematum libri IV.

6000. Prosperi Epigrammata.
Catonis carmina.
Bedæ carmina.
6003. Bedæ quædam.
Hieronymi sermo.
Augustini de agone Christiano.
6007. Aurelii Prudentii quædam.
6008. Priscianus in membranis antiquus.
6009. Scholia Græca in Aristophanem nondum edita.
6011. Pindari pars cum scholiis.
6012. Lycophron cum scholiis.
6021. Palladii de re rustica.
6025. Juvenalis in membranis antiquus.
6026. Persii Satyræ cum annotationibus Cornuti.
6032. Horatii Epistolæ codex antiquus cum notis.
6033. Libanii orationes aliquot, Græce.
6034. Pars quædam Lexici Græci, convenit cum Etymologico magno.
6035. Andromachi Medici Neronis Imp. de antidoto libellus carmine.
6036. Dionysii Halicarnassei quædam de arte Rhetorica.
6037. Maximi Philosophi Præceptoris Imp. Juliani de oppositionibus insolubilibus libri duo, Græce.
Plutarchi libellus de cognoscendo virtutis profectu, Græce, manu antiqua.
6038. Onosandri Strategica.
Leonis Imperatoris Naumachica.
Basilii Patricii Naumachica.
6040. Biblia LXX. interpretum ex editione Romana collata cum plurimis codicibus.
6044. Ptolemæi Harmonica, *in-fol.* Græce.
6045. Porphyrius in Ptolemæi Harmonica.
6046. Jamblichus de Mysteriis Ægyptiorum.
Idem de communi Mathematica.
6047. Ovidii Ibis.
Senecæ quædam.
6049. Senecæ Epistolæ.
6050. Ciceronis & Sallustii quædam.
6054. Martialis Epigrammata cum adscriptis variis lectionibus.
6056. Augustinus de vera caritate.
6059. Isidori Hispalensis Synonyma.
Augustini quædam.
6063. Aristarchi Samii libellus de magnitudine ac distantia Solis & Lunæ.
6064. Demetrii Triclinii de nigro in orbe Lunæ.
6065. Agathemeri Geographiæ Hypotyposis, Græce.
6066. De Planetarum positione secundum Pythagoricos.
6068. Theonis Alex. in Ptolemæum.
6069. Damiani Optica.
6070. Anthemius de Machinamentis Ustoriis admirandis.
6071. Cl. Ptolemæi de Canonum *προχείρων* Constitutione.
6072. Heraclii Imperatoris commentarius in Ptolemæi Canones *προχείρους*.
6073. Heronis Geodæsia, Græce.
6074. Bitonis liber de Machinis bellicis.
6076. *προγνωστικόν*, Epistola Petosiridis ad Necepso Regem.
Heliodori Astronomica.

6077. Hephæstionis Philosophi Astrologica nonnulla, Græce.
6078. Heliodori Optica.
6079. Apollonii Pergæi Conicorum libri.
6082. Herodiani Grammaticæ Catholicæ per Theodosium epitome.
6084. Lelandus de Scriptoribus Anglis.
6086. 6087. Petri Abelardi Collationes.
Ejusdem Ethica. *E regione scribitur*: Rara scripta nunquam impressa.
6089. Ciceronis Epistolæ.
6092. 6093. Chronographiæ libri Græci.
6097. Epistolæ *ἑταιρικαὶ* & aliæ Theophylacti Simocattæ & Philostrati, Græce.
6103. Statius, codex antiquus.
6104. Valerius Maximus.
6105. Eutropius.
6106. Claudianus.
6107. Othonis & Ottoboni Constitutiones.
6111. *& seqq.* Res Anglicæ.
6120. Horatius integer cum commentariis.
6121. Persius cum commentariis.
6122. Theoduli Eclogæ.
6123. Catonis libri quatuor.
6124. Avieni fabulæ liber elegans & antiquus.
6125. Eusebii præparatio Evangelica cum variis lectionibus additis, Græce.
6128. 6130. Ciceronis libri.
6131. Macrobius in somnium Scipionis.
6134. Cassiodorus in Psalmos, codex antiquus.
6135. Homerus cum variis lectionibus additis.
6136. Marci Antonini codex adjectis variis lectionibus.
6140. Petri de Ikham historia.
Sequuntur codices multi de Sphæra & de Planetis, Auctores vero hujusmodi frequenter occurrunt in hac Bibliotheca.
6159. Vigilii Thapsensis de Trinitate.
6178. Libri Chymici.
6190. *& seqq. quamplurimi*, Hebraïci, Arabici, Persici, Turcici.

Mss. V. Cl. Caroli Theyeri.

6375. 6376. Rogeri Baconis opera.
6377. Terentius.
6383. S. Bernardi multa.
Martini Poloni Chronicon.
Chronicon a conquestu ad 1268.
6385. Hildeberti Episcopi Epistolæ.
6388. S. Hieronymi plurima.
6390. Symmachi Epistolæ.
6393. S. Cypriani quædam.
6399. S. Hieronymus in Psalmos.
6401. Martinus Polonus de vitis Pontificum, excerpta ex Polychronico Hygdeni Cestriensis.
6402. Hieronymi, Augustini & Damasi Epistolæ.
6404. Gregorii Moralium libri.
6406. Origenis Homiliæ.
6408. S. Hildegardis Pentachronon.
6410. Viaticus Constantini.
Isaac de urinis.
Ægidius de urinis.
6424. 6426. 6427. S. Augustini plurima.
6428. Collectio SS. Canonum, Decretorum, Pontificum Rom. & Actorum Conciliorum

rum Græciæ, Africæ, Galliæ & Hispaniæ, unà cum capitulis Patrum Orientalium.

6434. Capitula Petri Abælardi & Epistolæ ejus.

6454. S. Gregorii Epistolarum libri tres.

6464. Ambrosii Epistolæ.

6472. S. Ambrosii Hexameron.

6474. Bedæ quædam.

6486. S. Augustini varia.

6493. Origenis in Leviticum.

6498. Nicolai Treveth annales ab origine mundi.

6507. Cassiodorus in Psalmos.

6508. Bedæ Homiliæ.

6515. S. Augustini quædam.

6519. Anselmi opera.

6520. Opera Lactantii.

6538. M. T. Ciceronis opera.

6539. Lanfrancus contra Berengarium.

6545. Biblia Hieronymi cum Epistola ad Laodicenses & fine Psalterio.

6553. Fulgentii ad Donatum. Augustini quædam.

6568. Prisciani libri 16.

6602. Ivonis Carnotensis opera.

6620. Vegetius de re militari.

6625. Boetii de Musica.

6629. Hermolai Barbari Epist. ad Nogarolam.

6635. Valerius Maximus.

6671. Antidotarium alphabeticum.

Mss. Eduardi Bernardi, p. 226.

7373. Ammonii Lexicon Græce, & interpretatio nominum Hebraicorum.

7374. Theognoti Canones Grammatici, Græce.

7375. Pars Chronici Georgii Syncelli * Tarasii Patriarchæ Constantinopolitani.

7376. Heronis Poliorcetica.

7377. Hephæstion de Metris.

7378. Cleomedis Meteora.

7379. Epigrammatum Græcorum Anthologia *ανέκδοτος*.

7380. Scholia vetera in Lysistraten Aristophanis.

Hinc sequuntur *Libri Græci cusi cum Manuscriptis codicibus collati, aut a Viris doctis illustrati*, iique magno numero, quos consulere par erit eos qui scriptores illos emendare, & denuo publicare velint.

Deinde vero, *Manuscripti Latini*, ubi Poëtarum pars maxima comparet; etiamque Nonius Marcellus, Plinii Epistolæ, Sedulius, Juvencus, Vegetius de re militari, Valerius Maximus, & quinque volumina notarum Frederici Gronovii in Plautum, Terentium, Ciceronem, Tacitum & Florum.

Demum *Libri Latini cum veteribus exemplaribus collati*, ingenti numero.

Mss. Roberti Rurscough, p. 232.

7621. Epistolæ Hieronymi & Augustini.

7675. 6. Aqua reviviscans & de antiquo juvenem faciens.

7692. Raimundi Lullii quædam.

7694. Cicero de Amicitia.

7697. Sexti Frontini Stratagematum libri quatuor.

Narratio rerum Romanarum ad Valentem Imperatorem, opus mutilum.

Eutropii historiæ Romanæ Breviarium.

7698. Julii Firmici Materni libri Matheseos.

7699. Cl. Ptolemæi Cosmographia.

7706. Leges Angliæ.

Mss. in ædibus Jacobæis, p 239.

Libri Biblici multi.

7798. & in sequentibus multis, Augustini opera.

7833. & in sequentibus multis, Hieronymi opera.

7849. & duo sequentes, Joan. Chrysostomi opera.

7853. & in sequentibus, Ambrosii opera.

7861. Lanfranci opera.

7865. & seqq. S. Bernardi opera.

7873. & seqq. S. Anselmi opera.

7879. 7882. Isidori opera.

7883. Didymi opuscula quædam.

7884. Mansueti Episcopi Mediolanensis quædam.

7886. Joan. Cassianus, & 7900.

7891. & seqq. Prosperi opera.

7894. Cæsarii opera.

7906. Cassiodori opera.

7907. & seqq. Bedæ opera.

7917. Eusebii historia Ecclesiastica.

7918. Historia Tripartita, *ter*, vel *quater*.

7919. Eusebii Emeseni Homiliæ.

7923. & seqq. Alcuini opera.

7928. Gregorii Magni opera, & in sequentibus.

7937. & seqq. Rabani Mauri opera.

7940. Cypriani opera.

7952. Testamenta 12. Patriarcharum habentur, Græce, Cantabrigiæ.

7954. Paschasii opus.

7971. Ivo Carnotensis.

7986. Petrus Blesensis.

8004. Petrus Pictaviensis.

8025. Ricardi de S. Victore.

8095. Thomæ Aquin. opera.

8297. & seqq. Libri historici maxime de rebus Anglicis, quorum frequens mentio: cæteri vero sæpe supra memorantur.

8312. Eutropii hist. Romana.

8314. Eusebii Chronicon.

8356. Sigeberti Chronicon.

8358. Suetonius.

8469. Ciceronis Rhetorica.

8482. Frontinus de re militari.

8549. Phalaridis Tyranni Epistolæ.

8551. Artemidorus de armis.

8554. Constantini Manassis Chronicon.

8561. Dionysii Periegesis.

8564. Achilles Tatius.

8566. Athenæi Dipnosophistæ, codex initio mutilus.

8567. Philostrati opera.

8571. Athenæus de Machinis.

Biton de instrumentis bellicis.

8572. Eusebius de locis Hebraïcis.

8575. Clementis Alex. Pædagogus.

8578. 8579. Gregorii Naz. opera.

8580. Harpocrationis Lexicon.

8581. Julius Africanus de re militari.

Julii Africani Cesti.

8582. Codini Chronicon & alia.

Nicephori Blemmidæ Geographiæ compendium.

8585. Curopalates de officiis magnæ Ecclesiæ & Palatii.

8590. Polyæni Stratagemata.

8592. Cæsaris Commentarii.

8593. 8594. 8595. Ciceronis opera quædam.

8596. Valerius Maximus.

8697. Suetonii Cæsares.

8598. Senecæ Epistolæ.

8599. Martiani Capellæ libri duo priores.

8601. Hegesippi historia.

8602. Eutropii historia Romana.

Pauli Diaconi historia Langobardorum.

8603. Isidori Hispal. Etymologiæ.

8604. Orosius de Ormesta mundi.

8605. Statii Thebais.

8606. Virgilii opera.

8607. Plauti Comœdiæ.

8608. Terentii Comœdiæ.

8609. Juvenalis Satyræ cum scholiis.

8610. Lucanus.

8611. Juveoci quatuor Evangelia, Metrice.

8612. Plauti Comœdiæ.

8613. Sedulii opus Paschale.

8614. Catonis Disticha.

Avieni fabulæ.

8615. Statii Achilleis.

Claudianus de raptu Proserpinæ.

8617. Plinius junior de Medicina.

8618. Macrobii Saturnalia.

8619. Senecæ Epistolæ.

8621. Horatius de arte Poëtica & sermooes cum scholiis.

8622. Statii Thebaïs.

8623. Alani Anticlaudianus.

8625. Virgilii Æneis.

8626. 8627. 8628. Ciceronis opera.

8629. Sallustii opera.

Solini Polyhistor.

Vegerii de re milirari.

8630. Eutropii historia Romana.

8631. Lucanus.

8633. Cicero de officiis.

8635. Cassiodori Epistolæ.

8636. Tibullus & Catullus.

8637. Arator in Acta Apostolorum.

8644. *& seqq.* Augustini opera.

8649. Clementis Romani itinerarium.

8652. S. Cypriani opera.

8656. Joannis Sarisburiensis Polycraticon.

8664. Alcuini Epistolæ.

8670. Petri Abælardi Scholarius.

Librorum manuscriptorum admodum Reverendi in Christo Patris D. D. Joannis Mori Episcopi Norvicensis Catalogus.

9194. 7. Horatius integer eleganti charactere exaratus, codex membranaceus, *in*-12.

9199. 8. Gaufridi Monumetensis historia Britonum, codex membranaceus, *in*-4°.

9195. 9. Codex membranaceus, *in-fol.* continet formulas bene multas literarum Escambii & alias plurimas de rebus & negotiis Ecclesiasticis, Latine quasdam, quasdam Gallice.

Item Tractatum de Astrolabio compilatum per Galfridum Chaucer in usum filii sui Ludovici lingua Anglicana. In fine : Explicit Tractatus de conclusionibus Astrolabii compilatus per Galfridum Chaucer ad filium suum scholarem tunc temporis Oxoniæ ac sub tutela illius nobilissimi Philosophi Magistri N. Strode.

12. Liber Synodicus pervetustus, Græce, in pergamena *grandi in*-4°. in quo continentur,

1°. pars Constiturionum Apostolicarum incipiens ab editis Labbæi ad lib. 8. cap. 32. & continuata usque ad ista cap. 46. libri 8. Constitutionum ἐν γὰρ τὰ ἄψυχα, &c.

2. De Sancta Trinitate per Cyrum Scotianum.

3. Michaëlis Syncelli de Orthodoxa fide libellus pr. Πιστεύω εἰς ἕνα θεὸν, &c. *fol.* 26. &c.

4. Theodori Episcopi Scythopolitani libellus pr. Ἐπειδὴ πρῶτον, &c. *fol.* 29.

5. Brevis historia sex Synodorum Oecumenicarum, tempus quo quælibet celebrata fuit designans unà cum earumdem definitionibus. 31.

6. Epistola Synodi Nicænæ pr. Προφητικαῖς ἐπέμψατε, & 54.

7. Unio Christi Ecclesiæ, *fol.* 60.

8. Epistola Leonis ad Flavianum pr. ἀναγνόντες τὰ γράμματα, &c. 65.

9. Canones Apostolorum, *fol.* 73.

10. Canones Nicæni, *fol.* 83.

11. Ex Epistola Dionysii Alexandrini de Pœnitentia, *fol.* 86.

12. Canones Concilii Aocyrani, *fol.* 89.

13. Canooes Synodi Neocæsariensis, *fol.* 93.

14. Canones Synodi Gangrensis, *fol.* 94.

15. Canones Synodi Antiochenæ 98.

16. Canones Concilii Laodiceni 104.

17. Canones Concilii Constantinopolitani 110.

18. Canones Concilii Ephesini 114.

19. Cyrilli Epistola ad Nestorium 117.

20. Ejusdem Epistola ad Joannem Episcopum Antiochenum 112.

21. Canones Concilii Chalcedonensis 122.

22. Canones Concilii Sardinensis 132.

23. Canones Concilii Chartaginensis 141.

24. Epistola Synodi Africanæ ad Bonifacium Papam 202.

25. Ejusdem Epistola ad Cælestioum Papam 206.

26. Concilii in Trullo habiti Canooes 211.

27. Canones Synodi Nicænæ secundæ 269.

28. Tarasii Epistola ad Adrianum Pontificem 256.

29. Canones Concilii Constantinopolitani primi & secundi 262.

30. Canones Synodi Sanctæ Sophiæ 271.

31. Epistola Dionysii Alexandrini ad Basilium 271.

32. Canones Poenitentiales Petri Alexaodrini 274.

33. Gregorii Neocæsariensis Epistola Canonica 282.

35. Athanasii Epistola ad Ammun 285.

35. Excerpta ex ejusdem Epistola 39. ἑορταστικῇ 287.

36. Basilii Epistola ad Ampbilochium 289.

37. Ad eumdem Epistola de Canooibus 303.

38. Ejusdem Epistola ad eumdem 309.

39. Ejusdem ad Diodorum Tarsensem 309.

40. Ejusdem plures 304. & deinceps.

41. Gregorii Nysseni Epistola Canonica ad

Letoium Episcopum Mitylenes 308.

42. Timothei Patr. Alexandrini responsiones Canonicæ 317.

43. Theophili Alexandrini προσφώνησις.

44. Cyrilli Alexandrini Canones 322.

45. Ejusdem Epistolæ ad Episcopos Libyæ & Pentapoleos 324.

46. Gennadii Epistola Encyclica 353.

47. Athanasii Epistola ad Rufinianum 356. codex mutilus est initio & fine.

9218. 32. M. T. Ciceronis quæstionum Tusculanarum libri 5. codex membr. pulcher.

9219. 33. Gualteri Hilton Canonici de Thurgarton libellus cui titulus, Scala perfectionis, Anglice. Codex membranaceus pulcher.

9239. 52. Oribasii Synopseos ad Eustachium filium libri sex, quibus tota Medicina in compendium redacta continetur.

2. Cassius Felix de curandis omnibus corporum humanorum morbis.

3. Theodorus Priscianus de morborum humani corporis remediis. Ejusdem opus de sanitate conservanda, ubi simplicium Medicamentorum vires traduntur.

4. Hippocratis liber de Flatibus.

9241. 55. Beati Patris Gregorii Dialogi.

2. Cassiodorus in Cantica.

3. Augustinus de Pœnitentia, & de Sacramentis.

4. S. Patricii libellus, codex membr. *in-4°.*

9254. 66. Augustinus de vera & falsa Pœnitentia.

2. Hieronymus ad filiam Mauritii de virginitate.

3. Ejusdem ad Oceanum de vita Clericorum.

4. Bernardus in Cantica, *in-fol.*

9260. 74. De Astrologia.

2. De numeris & lineis rationalibus.

3. Mahumetes de Algebra.

4. Ababuchri de mensuratione terrarum.

5. R. Saadi de Scientia figurarum superficialium & corporearum.

6. Liber de mensuratione.

7. De numeratione.

8. De mirabilibus mundi.

9. De Translatione Beati Hieronymi.

10. Frontinus de stratagematibus.

11. Clemens super Evangelia.

12. Macrobii Saturnalia.

13. Giraldus Cambrensis de Topographia Hiberniæ.

14. Ovidii Metamorphoses & Epistolæ cum expositione.

15. Valerius Maximus.

16. Boëtius de consolatione Philosophiæ, codex membr. *grandi in-fol.*

9277. 91. Historia Daretis Phrygii.

2. Prophetia Sibyllæ.

3. Gaufridi Monumetensis historia.

4. Gesta Britonum, codex a Gilda compositus.

5. De sex ætatibus mundi.

6. De situ & habitu Britanniæ.

7. De Anglia, Scyris, & Episcopatibus ejus.

8. Gesta Alexandri Magni.

9. Epistola ejus ad Aristotelem.

10. Ejus & Dindimi Brachmannorum Regis collatio.

11. Descriptio situs Jerusalem.

12. Quomodo crevit arbor, in qua salus mundi pependit, codex membr. *in-fol.*

9312. 126. Liber de re Medica, Latine.

2. Liber dictus, *the Book of Contemplation.*

3. Hugo de conscientia.

4. Sanctus Ailredus de vera amicitia.

5. Doctrina dicendi & tacendi per Albertum.

6. Tractatus quidam lingua Anglica vetere conscriptus.

7. Scala Claustralium.

8. Hieronymus contra Jovinianum.

9. Joviniani de castitate mulierum.

10. Hieronymus contra Jovinianum.

9399. 213. Dionysius Longinus περὶ ὕψους, Græce, cum alio etiam codice in pergam.

9416. 230. Codex membr. in quo continentur hi tractatus, vit.

1. Hieronymus de membris Domini.

2. S. Bonaventuræ Stimulus amoris Dei.

3. Oculus moralis.

4. Innocentius de contemptu mundi, item quædam miracula & narrationes.

5. Historia Alexandri Magni Regis Macedonum.

6. Libertates Ecclesiæ Anglicanæ.

9452. 266. Tractatus aliquot D. Bernardi, videlicet:

1. De diligendo Deo.

2. De Præcepto & dispensatione.

3. De Gratia & libero arbitrio.

4. Vita S. Malachiæ Episcopi.

9453. 264. Registrum pertinens ad Ecclesiam Collegiatam S. Bertanæ, *in-fol.*

9455. 268. Chronicon Angliæ in veteri lingua Gallica, *in-4°.* imperfect.

9464. 278. Speculum B. Bernardi Clarevallensis Abbatis & Confessoris.

2. Sermones quidam D. Augustini.

3. Meditatio B. Hieronymi.

4. Revelatio quædam notabilis, cum aliis collectaneis ejusdem generis, *in-24.*

9465. 279. Speculum peccatoris.

2. Breviloquium Bonaventuræ.

3. August. ad inquisitiones Januarii cum aliis collectaneis ex D. Augustino.

4. Franciscus de communicatione idiomatum in Christo, &c.

9795. 609. Chronicon Martini Poloni, codex membr. pulcher, *in fol.*

9796. 610. Joannis Bodini Andegavensis de rerum sublimium arcanis opus ineditum, *in-4°.*

Libri impressi, aut cum scriptis codd. collati, aut a Viris doctis illustrati.

1. Vetus Testamentum, Græce, secundum LXX. ex autoritate Sixti V. P. M. editum Romæ 1587. in hoc libro plurima manu sua annotavit Jos. Scaliger.

2. Clementis ad Romanos Epistolæ ex editione Junii. Oxon. 1633. collatæ cum MSS. Alexand. & emendatæ manu Joannis Pearsoni Episcopi Cestriensis.

3. Justini Martyris opera. Paris. 1613. cum emendationibus MSS. Episcopi Cestriensis.

4. Eusebii præparatio & demonstratio Evangelica, Græco-Latina. Paris. 1628. duo volum.

5. Uterque liber passim notatus manu Johannis Pearsoni Episcopi Cestriensis.

6. Photii Bibliotheca, Græco-Latina. Rothom. 1653. cum emendationibus Episcopi Cestriensis.

7. Cyrilli Hierosolymitani & Synesii opera, Græco-Latina. Paris. 1633. quædam sua manu emendavit Joannes Pearsonus Episcopus Cestriensis.

8. Poëtæ Græci Heroici edit. H. Stephani 1566. ex Bibliotheca If. Casauboni, qui varias emendationes manu sua adjecit.

9. Sophocles, Græce, edit. Aldi, cum annotationibus M. Moschopuli.

10. Herodotus, Græce, H. Stephani 1570. cum emendationibus Jos. Scaligeri & Dan. Heinsii.

11. Theocritus edit. Commelin. 1604. Donum Heinsii If. Casauboni cujus manus hinc inde apparet.

12. Canones Apostolorum, Græco-Latini. Paris. 1558. cum annotatis Casauboni Mss.

13. Cyrilli Hieros. Catechesis, Græco-Latina. Paris. 1609. ex Biblioth. Casauboni collat. cum veteri codice Mss. manu Patricii Junii.

14. Juris Orientalis lib. 3. Græco-Latini, apud H. Steph. 1573. quædam sua manu annotavit Casaubonus.

15. Æschylus, Græce, apud H. Steph. emendationibus & notis Casauboni refertus.

16. Apollonius Rhodius, Græce, ex edit. Steph. 1574. passim hic habentur emendationes If. Casauboni.

17. Callimachus apud Steph. 1577. cum annotationibus nonnullis Casauboni.

18. *Taurinensi*. Basil. collata cum Mss. manu Casauboni, & aliorum.

19. Dionysii Periegesis, Solinus, &c. edit. Steph. 1577. cum Casaub. notis Mss.

20. Rhetores Græci ex edit. Aldi, multa emendavit & supplevit Jos. Scaliger ex cod. Mss.

21. Plutarchus, Græce, 6. vol. ex edit. Stephani, in quo plurima annotavit If. Casaub.

22. Artemidorus & Synesii liber de insomniis, Græce, apud Aldum ex Bibliotheca Casauboni, qui pauca annotavit.

23. Æschylus, Græce, Aldi, cum emendationibus Mss. Viri docti.

24. Arriani Epictetus edit. Venet. 1535. in quo multa manu sua scripsit Casaub.

25. Julius Pollux, Græce, Basil. 1536. cum annotationibus Casaub. Mss.

26. Suetonius ex edit. Aldina, cum emendationibus Pauli Manutii Mss.

27. Ciceronis opera omnia, 2. vol. *in-fol.* ex edit. Rob. Stephani. Tanaquillus Faber quamplurimas emendationes adjecit ex cod. ms.

28. Ciceronis Philosophica edit. Steph. cum vetustissimo cod. ms. collata.

29. Petronius edit. Tornæsis 1575. in quo multa notavit Vir doctus.

30. Terentius, ex edit. Heinsii, apud Elzevirium, cum annotatis Tan. Fabri.

31. Seneca apud Commelinum 1604. collatus cum vet. cod. per Janum Gruterum.

32. Plinii Historia naturalis apud Frobenium 1549. referta annotationibus Casauboni.

33. Terentius Lugd. 1573. comes perpetuus If. Casauboni, cujus annotationes mss. passim habentur.

34. Plautus edit. Paræi 1619. cum mss. contulit, & plurima restituit Joan. Greavius Astronomiæ Professor Oxoniensis.

35. Ennius Hieron. Columnæ Neap. 1590. quem passim emendavit Joan. Greavius.

36. Philostratus Græco-Latinus, 1638. passim emendatus manu Salmasii.

37. Herodotus Stephani 1570. ex Bibliotheca If. Casaub. qui multa annotavit.

Manilii Astronomicon lib. 5. in ædibus Aldi, *fol.* 1492. collati cum codice Gemblacensi.

Librorum manuscriptorum perillustris viri Symonds d'Ewes de Stow-Langtoft, in Comitatu Suffolcia.

9904. 44. Chronica Eusebii & Hieronymi, item Martini Poloni series Summorum Pontificum & Imperatorum Rom.

9905. 45. Polychronica Ranulphi Monachi Cestriensis, exemplar pervetustum.

Chronica anonymi res aliquot durante regno Edw. III. gestas complectens.

9906. 96. H. Bracton de Legibus & Consuetudinibus Angliæ.

9907. 47. Tho. de Haselbach sermones super Epistolis Dominicalibus.

9908. 48. Registrum brevium.

9909. 49. Eutropius, Orosius de Ormesta mundi.

9910. 50. Hegesippus de excidio Hierosolymitano.

9911. 51. Tractatus S. Bernardi super *Magnificat*, cum aliis Tract.

9965. 105. Varii Tractatus Theolog. S. Bernardi & aliorum, &c.

9966. 106. Theoph. Paracelsi scripturæ variæ de Cœna Domini.

9967. 107. Chronica Fratris Nic. Trevit, de Regibus Angliæ & Comitibus Andegavensibus.

10023. 163. Chronica Abbatiæ Eveshamensis.

2. Ivonis Carnotensis Episcopi Epistolæ aliquot.

10024. 164. *An Ancient Chronicle from the beginning of Edward I. Reign to 9. Henry VI.* Usserii propria manu.

10025. 165. Alcuini Caroli M. Magistri Epistolæ XCI. cum annotationibus.

2. Caroli Magni Epistola I.

3. Duogali Abbatis Epistolæ VII.

Catalogus librorum manuscriptorum in Bibliotheca viri honoratissimi Antonii Com. Kantii apud Silso in Com. Bedford.

1. Biblia Sacra antiquissima cum Epistola S. Pauli ad Laodicenses.

2. Catalogus Pontificum Max. & Imperatorum Rom. descriptio Histor. & Chronologica.

3. Polychronicon vetus per Radulph. Hygden.

4. Regum chartæ confirmatoriæ & Archiepiscoporum consecrationes plurimarum Abbatiarum & Prioratuum in Anglia.

5. Excerpta ex chronicis diversorum Monasteriorum Angliæ & Scotiæ quod Reges Angliæ

Angliæ ab antiquo habuerunt & habere debent subjectionem & homagium super Regnum Scotiæ.

13. Martini Poloni chronicon.

Chronique ancienne d'Angleterre.

14. Philippi & Mariæ Angliæ Reg. Epistolæ ad Reges & Principes Europæ.

15. Epistolarum Pontificum Max. Imperat. Regum & principum collectio.

16. Frater Jacobus Calchus Carmelita, Henrico VIII. Regi: An potest superstes frater fratris relictam absque liberis uxorem ducere.

28. Forma coronationis Regum & Reginarum Angliæ.

Genealogie de la noble Maison de Luxembourg.

The Christning of Edw. Seymour 1561.

Patentes Car. Brandoni, Tho. Grey Marchionis Dorcestriensis, & Guilielmi Marchionis Suffolciensis, anno 23. Henrici V.

Solemnitas & ceremoniæ in susceptione Imperat. Maximiliani per Henricum VII. pro sponsalibus & matrimonio inter principes Carolum & Mariam ejus filiam. (*sic*)

34. Le blason des plus illustres familles d'Europe & en particulier d'Angleterre enluminé.

35. Baronagium Angliæ cum insignibus gentilitiis.

Medicum Catalogi manuscriptorum penes reverendum admodum in Christo Patrem D. D. Joannem More Ep. Norwicensem, auctarium.

806. 1. B. Augustini liber de moribus Ecclesiæ contra Manichæos.

2. Ejusdem de natura boni liber.

3. Liber ejusdem de Unitate & Trinitate contra Arianos.

4. Liber ejusdem de mendacio.

5. Liber ejusdem contra mendacium.

6. Tres libri ejusdem de libero arbitrio.

7. Liber ejusdem de litera & Spiritu.

8. Ejusdem de cantico novo liber contra Manichæos.

9. Ejusdem altercatio contra Felicianum Arianum: idem cum supradicto libro de Unitate & Trinitate.

10. Ejusdem liber de Prædestinatione contra Pelagianos.

11. Soliloquiorum ejusdem libri duo.

12. Liber ejusdem de agone Christiano contra Epist. Manichæi.

13. Liber ejusdem de Ecclesiasticis dogmatibus.

14. Epistolæ duæ ejusdem ad Volusianum & Marcellinum cum tabula, *in-fol.* perg.

807. 1. Tractatus venerabilis Bedæ super Epistolas Canonicas.

2. B. Gregorius de cura pastorali.

3. Liber S. Ambrosii Episcopi Mediolanensis de fuga sæculi codex antiq. pergam. *in fol.*

808. S. Hieronymi Presbyteri Epistolæ 127. *in-fol.* pergam. pulch.

Librorum manuscriptorum excellentissimi Domini Henrici Comitis Clarendonii Hiberniæ pro Rege Gubernatoris Catalogus.

1. Flores historiarum in plurimis diversi ab editis Matthæi Westmonast. collecti, ex conjectura nescio cujus in principio operis, ab aliquo de cannonicis Domini Pauli Londin. & collat. cum MS. Loftusiano. Explicit liber ad an. Domini 1341. cum tamen Matthæi editus desinat anno 1307. Vide Matthæi Westmonasteriensis vitam apud Balæum, qui eum ait eunt suos Annales continuasse ab an. 1307. ad an. 1377.

Annales Eliæ de Trickingham, Monachi Petriburgensis. Incipit chron. ad an. 626. explicit ad an. 1268. *vid.* Balæum p. 320. & Vossium de historicis Lat. p. 476. Præfixa est chronico brevis computatio de sex ætatibus mundi. Princ. *Ab origine mundi in prima ætate sæculi, secundum Ebraicam veritatem, computantur anni mille sexcenti quinquaginta sex, &c. in-fol.*

2. 2. *Annales Ultonienses*: Sic dicti, quod præcipue continent res gestas Ultoniensium. Codex antiquissimus, charactere Hibernico scriptus, sed sermone partim Hibernico, partim Latino. Incipit ad an. Dom. 444. Explicit ad an. 1041. quo obiit Rodericus Castidoeus Archidiaconus Clochorensis, qui scripsit dictorum Annalium partem posteriorem, *in-fol.* membr.

3. 3. *Annales Tigernaci* (*Erenachi*) ut opinatur Waræus Clonmacnoiensis, *vide* Annal. Ulton. ad an. 1088. mutili in initio. Autor Historiam universalem attingit usque ad adventum S. Patricii; inde vero res Hibernicas usque ad an. 1088. quo obiit, describit. Post an. 1178. nonnulla desunt usque ad 1235. Post an. 1314. deficit item chron. fere ad an. 1393. Reliqua sequuntur usque ad an. 1404. liber charactere & lingua Hibernicis scriptus. Annales Tigernaci illi pergunt ad an. salutis 1088. quo obiit. Quæ sequuntur a p. 20. usque ad p. 30. an. 1178. per alium aliquem continuantur.

Librorum manuscriptorum Collegii Sanctæ Trinitatis apud Dublinium Catalogus.

147. 7. Acta Concilii Basileensis.

2. Expositio in hunc textum (Ex Deo est.)

3. Expositio in hunc textum, (multa habui vobis scribere).

4. De mansionibus filiorum Israëlis.

5. Tractatus quidam Philosophicus, init. (Quod viator non potest.)

6. Epistola Hieronymi ad Marcellam.

7. Ejusdem Epistola consolatoria & institutoria.

8. Ejusdem ad Virgines de continentia Virginali.

9. Ejusdem ad Dracontium ut fiat Monachus.

10. Ejusdem ad Ruffinum.

11. Ejusdem Epistolæ ad Theopbilum Papam, & Theophili ad eumdem.

12. Epistola Epiphanii ad Hieronymum.

13. Theophili ad Epiphanium.

14. Anastasii Episc. Rom. ad Joannem Episc. Hierosolymitanum.

15. Hieronymi ad Pammachium.

16. Hieronymus de reprehensione tractatuum in Cantica Canticorum.

17. Hieronymus ad Ruffinum.

18. Idem ad Presidem (*sic*) Diaconum.

19. Paula & Eustochium ad Marcellam de A locis Sanctis.
20. Vita Hieronymi, *in-fol.* C. 55.
157. 17. Anastasii Bibliothecarii liber de vitis Rom. Pontificum, impress. Mogunt. an. 1602. cum additionibus & emendationibus Ja. Armach. MS. *in*-4°. juxta MS. Regium H. 27.
185. 45. Aristotelis Tractatus Physiogoniæ, *fol.* 2.
2. Physiognomiæ Avicennæ 9.
3. Tabulæ demonstrandi, cum canone 13.
4. Canones Tabularum æquandi 12. domos, cum ipsis Tabulis, 16.
5. Zahel de Electionibus, 24. B
6. Libellus de intentionibus secretis Astronomiæ, 32.
7. Messahalla de Revolutione anni 35.
8. Ars memorandi, 52.
9. Messahalla de habitudine Planetarum, 37.
10. Introductorium Rog. Herford, 34.
11. De pluviis & aliis quibusdam, 42.
12. Messahalla de quibusdam judiciis, 48.
13. Hermes de quibusdam judiciis, 56.
14. Ars componendi instrumentum ad cognoscendum horas diei, 58.
15. Albimiazo de pluviis & tempestatibus, 59. C
16. Ptolemæus de Eclipsibus. conjunctionibus Planetarum, &c. 61.
17. Ludus Astronomorum, 65.
18. Ars componendi quadrantem, 68.
19. Introductorium Messahallæ, 74.
20. Opus Cylindri, 83.
21. Practica de nave, 16.
22. De Annulo, 84.
23. De practica quadrantis, 85.
24. Practica Astrolabii, 87. deficiunt nonnulla a *fol.* 90. ad *fol.* 114.
25. Introductorium Alkabitii, 115.
26. Canones Tabularum Reed. 137.
27. Tabulæ decl. lin. Eclipt. ab æquinoct. D circulo, 143.
28. Tabula ad recipiendum omnes sinistros aspectus secundum gradus æquatoris. 14.
29. Tabula ad recipiendum omnes dextros aspectus, &c. 16.
30. Tabula reducendi gr. in min. 1, 2, 3. &c. & min. in gr. 2. 4. 6.
31. Tabula reducendi gr. in min. ad tempus, *fol.* 147.
32. Liber Meteororum, 154.
33. Tabula fortun. & infortun. planetarum, 161.
34. De Urina, 162.
35. Gualterius de contentis urinæ, 163. E
36. Experimenta quædam ad Medicinam præcipue spectantia, 169.
37. Duodecim herbæ 12. signorum, 173.
38. Zahel de electionibus horarum, 174. *fol.* membr. B. 4.
186. 46. Arithmetica Boëtii.
2. Idem Boëtius de S. Trinitate.
3. Idem de 2. naturis in Christo.
4. Idem de Hebdomadibus.
5. De arte inveniendi conjunctiones.
6. Computus D. Rob. Lincolniensis Episcopi.
7. De Arte Algorismi, per eundem.

8. Alius Tractatus ejusdem Rob. de Algorismo in specie.
9. Thebith filius Chore de iis quæ indigent expositione, antequam legatur Almagestum.
10. Theodosius de locis habitabilibus.
11. Theoria planetarum cum tabulis.
12. Commentarius super centiloquium Ptolemæi.
13. Ars Chiromantiæ, in Gallico sermone.
14. De interpretationibus somniorum.
15. De significationibus Tonitrus.
16. Physiognomia secundum S. Thomam de Aquino.
17. De Prognosticationibus tempestatum.
18. De præcognitis ad casus inquirendos per Algorismum.
19. De Chiromantia in Lat. sermone, opus compilatum per R. de Florentia. an. 1315. apud Castrum de Corinbore in Anglia, *in*-8°. membr. Olim lib. Jo. Dee G. 80.
188. 48. Ric. Armachani opus quoddam; caret initio.
2. Ejusdem de pauperie Nostri Salvatoris; caret fine, *in-fol.* membr. D. 21.
189. 49. Rich. Armachani opera varia, in quibus:
Libro 1. agitur contra hæresin Nestorianam.
2. Contra Judæos.
3. Quod Christus fuit vere Messias.
4. Solvuntur objectiones Judæorum.
5. Contra hæresin Arii.
6. Quod Spiritus S. a Filio procedit ut a Patre, quod a Græcis & Armenis plerisque negatur.
7. Quod Romana Ecclesia sit caput totius Ecclesiæ ex S. Script.
8. De Sacramento Baptismi.
9. De Sacram. Euchar. Confirm. & Unctionis.
10. De modis illicitis conferendi & detinendi dona Dei.
11. De potestate absolvendi.
12. De opinione Armenorum de Beatitudine & purgatorio.
13. Contra Athanisium quemdam qui negavit Purgatorium.
14. De quæstionibus Armenorum & Græcorum de visione nuda & clara Divinæ essentiæ.
15. De objectionibus contra Scripturam factis.
16. De Infallibilitate Scripr. &c.
17. De Dei cooperatione, &c.
18. Collatio Vet. & Novi Testamenti.
19. Infirmitas legis præ Evangelio. Claruit hic Ricardus sub Edw. III. *in-fol.* memb. E. II.
191. 50. Ja. Armachani dissertationes in Ignatium, *fol.* 1. 30.
191. 51. Ja. Armachani Prælectiones quædam Theologicæ in coll. S. Trin. Dublin. habitæ, an. 1607. *in*-4°. E. 69.
192. 52. Ja. Armachani aliæ Prælectiones ibid. anno 1610. *in*-4°. L. 5.
214. 74. S. Augustini Tractatus de Spiritu & anima.
2. Ejusdem responsiones ad quæstiones Orosii cum tractatu medio quodam incerto.
3. Lamentatio Pet. Mag. S. Marcelli Presbyteri Cardinalis de hominis corruptione.

4. Ordo novem Ecclesiasticorum graduum. A
5. Imperfectum quoddam opus anonym. *in* 8°. membr. A. 58.
215. 75. S. Augustini lib. 4. de Genesi ad literam, *in*-4°. G. 52.
216. 76. S. Augustini expositio super primam partem Psalterii *in-fol.* membr. E. 3.
217. 77. S. Augustini sermones, *in-fol.* membr. olim e libris Monasterii S. Mariæ de Kelebo in Scotia, C. 40.
221. 81. Rogeri Baconis opera varia, &c.
1. De 4. universalibus causis totius ignorantiæ humanæ. B
2. De sapientia perfecta.
3. De utilitate Grammaticæ.
4. De potestate Mathematicæ, & de mundo.
5. De Stellis & Prognosticis.
6. De modis particularibus & causis videndi.
7. De multiplicatione specierum.
8. De scientia experimentali.
9. De morali Philosophia, *in-fol.* C. 6.
231. 91. V. Bedæ Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, *in-fol.* memb. B. 3.
2. Bernardi homilia in die Paschæ.
3. Bernardi sermo de mersione Naaman in C Jordane.
4. S. Aug. sermo fer. 2. Paschæ.
5. Ejusdem sermo de Pascha.
6. Ejusdem sermo fer. 4. Paschæ.
7. Ejusdem sermo in eadem feria.
8. Ejusdem sermo in 5. fer.
9. Eusebii Emeseni homilia de Paschate.
10. Ejusdem alia hom. de eadem.
11. V. Bedæ expositio in Evang. Joan.
12. Eusebii Emeseni hom. in Octava Pasch.
13. Ejusdem sermo de eodem.
14. Ejusdem sermo in Petri Epistolas.
15. S. Augustini sermo de resurrectione. D
16. Ejusdem sermo de Die Judicii.
17. Eusebii Emeseni sermo de Resurrectione.
18. Ejusdem sermo in Dom. 2. p. 8. Pasch.
19. S. Aug. sermo in Dom. 3. p. 8. Pasch.
20. Sermo ex ejusdem Comment. in Dom. 4. p. 8. Pasch.
21. Excerpta ex eodem de ratione Pasch.
22. Ratio excerpta ex Amalario de varietatibus Sabbati ante Pasch.
23. Petri Ravennatis sermo de textu, *vespere autem Sabbati.*
24. Ejusdem de eodem sermo 2.
25. Ejusdem de eodem sermo 3.
26. Ejusdem de eodem sermo 4. E
27. Ejusdem sermo die S. Pasch.
28. Ejusdem de eodem sermo 2.
29. S. Aug. sermo, init. (reddendi serm. officium).
30. Ejusdem sermo, init. (hoc quod videtis.)
31. Martini Episc. sermo de Resurrectione.
32. Ejusdem de eadem sermo 2.
33. B. Faustini Episc. sermo; init. Beneficia Dei nostri.
34. S. Aug. sermo; init. passionem vel resurrectionem Domini.
35. Ejusdem sermo init. Pascha Christi dilectissimi.
36. V. Bedæ hom. in lect. Evang. secundum Lucam.
37. Ex Haimonis hom. in 2. diem Pasch.
38. S. Augustini sermo; init. *festiva festivitas.*
39. Ejusdem sermo in fer. 5.
40. Ejusdem sermo in fer. 6.
41. V. Bedæ hom. in lect. Evang. secundum Matth.
42. Pet. Ravennatensis sermo; init. *cum rebellis Judæa.*
43. Ejusdem sermo in 8. Pasch.
44. Ejusdem sermo in Dom. 1. p. 8. Pasch.
45. V. Bedæ hom. ex lect. Evang. secund. Joan.
46. Eusebii Emeseni sermo in Resurrectione Domini.
47. V. Bedæ hom. in Dom. 3. p. 8. Pasch.
48. S. Augustini sermo de Confessione.
49. Sermo ex Comment. V. Bedæ.
50. Ejusdem hom. in lect. Evang. secund. Joan.
51. Sermo alter ex Comment. V. Bedæ.
52. S. Aug. hom. init. *Audivimus nos.*
53. B. Maximi Episc. sermo, init. *legimus in Prophetis.*
54. Ejusdem sermones in Rogationibus.
55. S. Augustini sermo, init. *Quoniam jejuniorum.*
56. V. Bedæ sermo in Rogationibus.
57. Sermo ex commentario S. Augustini.
58. Joan. Episc. sermo in Ascensione.
59. Pet. Ravenn. sermo in Ascensione.
60. V. Bedæ hom. in Dom. infra 8. Ascensionis.
61. Sermo ex Comment. V. Bedæ.
62. S. Aug. sermo in Octava Ascensionis Domini.
63. Ejusdem de eadem sermo 2.
64. B. Leonis Papæ sermo de Ascensione.
65. Ejusdem de eadem sermo 2.
66. V. Bedæ hom. in Sabb. Pentecostes.
67. Sermo ex Comment. S. Aug. in die Pentecostes.
68. Ejusdem sermo in die Pentecostes.
69. Ejusdem de eodem sermo 2.
70. Sermo ex Comment. Ejusdem in fer. 2. Pentecostes.
71. Leonis Papæ sermo; init. *hodiernam solemnitatem.*
72. Ejusdem sermo; init. *plenissime quidem.*
73. Ejusdem sermo; init. *hodierna dilectissimi.*
74. Sermo ex Comment. S. Aug. fer. 3.
75. Ejusdem sermo, init. *Festivitas præsens.*
76. Sermo ex ejusdem comment. fer. 4.
77. Leonis Papæ sermo de jejunio Pentecostes.
78. Ejusdem sermo ad populum de celebratione diei, quo Roma irrupta est ab Alarico.
79. Sermo ex Comment. Ven. Bedæ fer. 5.
80. S. Gregorii Nazianz. sermo in die Pentecostes.
81. V. Bedæ hom. fer. 6.
82. Sermo ex Comment. S. Ambrosii fer. 6.
83. Leonis Papæ sermo de jejunio Pentecostes.
84. Ejusdem de eodem sermo 2.
85. S. Ambrosii hom. in lect. Evang. secundum Lucam.
86. Petri Ravenn. sermo de eadem lect.
87. Leonis Papæ sermo; init. *confidenter vos.*
88. Ejusdem sermo; init. *adorandam, dilectissimi.*

89. Ejusdem sermo; init. *Evangelicis sanctionibus.*

90. S. Augustini sermo de fide & symbolo contra Arianos.

91. Ejusdem de eodem sermo 2.

92. Ejusdem de eodem sermo 3.

93. Ejusdem de eodem sermo 4.

94. Ejusdem de eodem sermo 5.

95. Ejusdem de eodem sermo 6.

96. Ejusdem sermo de expositione Symboli.

97. Ejusdem sermo de Symbolo ad competentes.

98. Ejusdem sermo de fide contra Arianos.

99. Ejusdem sermo ad noviter Baptisatos de oratione Domini.

100. Ejusdem sermo ad eosdem de eadem, *in-fol.* membran. Olim liber Sanctæ Mariæ de Kaynsham, E. 13.

277. 137. Canones Apostolorum imperf. incipiunt a Canone 79. p. 1. cum notis marginalibus.

2. Concilii Ancyran. imperf. cum notis marginalibus 2.

3. Concilii Sardicens. cum notis similibus, caret initio 3.

4. Concilii Carthag. cum notis p. 12. 6. deest a p. 13. ad 14. a Canone 8. ad 16. & inter fol. 15. & 16. a Can. 19. ad 27. multa etiam a fol. 26. ad 27. & magna pars Commonitorii adversus Donatistas Can. 96. usque ad finem Concilii inter folia 27. & 28.

5. Concilii Milevitani, *fol.* 26.

6. Concilii Trullani cum notis marginalibus p. 28. caret initio ad Can. fere 8. & a Can. 32. ad 55. a pag. 35. ad 36. cum Episcoporum nominibus subscriptis.

7. Concilii Carthag. Canones reliqui a Can. 53. pag. 37.

8. Concilii Trullani Canones reliqui, *fol.* 38.

9. Concilii Carthag. sub S. Cypriano de rebaptisandis Hæreticis, cum notis marginalibus p. 33. Epist. Imp. *ibid.*

10. Concilii Nicæni 2. cum notis p. 55. imp. incipiunt a Can. 8.

11. Epistula Tarasii CP. ad Adrian. Papam, *fol.* 66. apud Balsamon. p. 1088. cum notis.

12. Sydodus 1. sub Photio, *fol.* 68. 6. Balsamon. p. 519. cum notis sed imperf.

13. Synodus 2. sub Photio, *fol.* 71. cum notis, caret initio, apud Balsamon. 583.

14. Dionysii Alex. ad Basilidem Epist. *fol.* 72. apud Balsamon. p. 879.

15. S. Petri Alex. Martyris Canones qui feruntur in sermone de Pœnitentia, *fol.* 75. 6. Balsamon. 887. caret uno f. inter 78. & 79. caret etiam fine.

16. S. Athanasii Alex. Epistola ἑορταστικὴ 39. *fol.* 84. caret initio & incipit p. 922. apud Balsamon.

17. S. Basilii Epistola Canonica 1. *fol.* 84. 6. Balsamon. p. 925. caret primis Canonibus usque ad 9.

18. Ejusdem Epistola Canonica 2. *fol.* 87. 6.

19. Ejusdem Epistola Canonica 3. cujus præfatio non exstat apud Balsamon. sed Canones incipiunt a 51. Balsamon. *fol.* 95.

20. Ejusdem ad Amphilochium aliter scripta quam apud Balsamon. *fol.* 101.

21. Ejusdem ad Diodor. Tarsens. de duorum fratrum vel sororum matrimonio. Imperf. f. eodem.

22. Ex ejusdem Basilii de Spiritu-Sancto a cap. 27. *fol.* 102. 6. imperf.

23. S. Gregorii Nysseni Epistola Canonica ad S. Letoium Melitens. Episc. *fol.* 103. 6. imperf.

24. Theophili Alex. προσφώνησις, instante Theophania in die Dom. *fol.* 110.

25. Ejusdem ὑπομνηστικὸν quod accepit Amon propter Lyco, f. eodem.

26. Ejusdem ἀφήγησις de Catharis, *fol.* 112. apud Balsamon. 1073.

27. Ejusdem Agathoni Episc. f. eod. Balsamon. 1074.

28. Ejusdem ad Mænam, f. eod. 6. Balsamon. p. 1075.

29. Cyrilli Alex. Epistola Canonica ad Dom. *fol.* 113. Balsamon. p. 1076.

30. Ejusdem ad Episcopos Libyæ & Pentapoleos, *fol.* 114. 6. Balsamon. 1080.

31. Gennadii CP. & S. cum eo Synodi ad Metropolitas, *fol.* 115. 6. Balsamon. 1084. cum quibusdam additis ex notis Balsamon. & subscriptionibus Episcoporum e Ms. Baroc. nondum edit. scripta tempore Gennadii, *fol.* 120.

32. Epistola scripta a Petro Martyre Episc. Antiochiæ de modo quo Hæretici ad Eccles. venientes recipiendi sunt e Ms. Baroc. nondum edit. scripta tempore Gennadii, *fol.* 120.

33. Athanasii Alex. ad Rufinianum, *fol.* 121. Balsamon. p. 923.

34. Dicta ab Imperatore in Conc. Const. in expositione fidei a Clemente Papa, & eorum ad eumdem responsa ex Act. Concil. 9. cap. nondum edit. *fol.* 123.

35. Nicephori CP. vel potius fragmentum Hæres. p. 6. Εἰκονομάχων, &c. nondum edit. *fol.* 123. 6.

36. Epiphanii Anacephalæosis tom. 2. Ed. Pet. pag. 126. *fol.* 126. *in*-4°. membr. omnia Græce, H. 26.

324. 184. Ciceronis Epistolæ quædam.

2. Epistolæ Antonii Panormitani.

3. Epistolæ Hieronymi nonnullæ.

4. Epistola Augustini ad Hieronymum.

5. Epistola Bernardi ad Gilbertum Episcop. Lond.

6. Epistola Thomæ de Aquino de modo studendi adipiscendique scientiam.

7. De quodam sene decepto per dæmonem sub specie mulieris.

8. Epistolæ commendatoriæ & consolatoriæ Marii.

9. Opusculum de Latinis orationibus ornate limateque componendis.

10. Epigrammata quædam cum notis interlinearibus & marginalibus.

11. Nic. Perotti Epistolarum formula.

12. Laurentii Vallæ fabulæ 2.

13. Carmina quædam.

14. Algorismus, Metrice.

15. Aur. Prudentii in utrumque Test. Tetrasticha.

16. Grammaticalia, partim Prosa, partim versu.

17. Dictiones quædam quibus licet venari literam Dominicalem.

18. Regulæ de 10. prædicamentis.
19. Prosodia quædam, *in-8°*. A. 54.
325. 185. Ciceronis Rhetoricorum lib. 2. qui carent initio & fine, 16. membr. A. 45.
504. 364. Jacobus de Viterbo.
2. Epistolæ Hildeberti Cenomacensis Episcopi.
3. Dialogus Gregorii.
4. Sermones Roberti Polani de omnibus humanæ vitæ miseriis.
5. Regula S. Augustini, *in-4°*. memb. Græce, 78.
797. 657. Ja. Usserii & aliorum Miscellanea quædam, *in-4°. fol.* 70.
798. 658. Ja. Usserii Tractatus de Christianarum Ecclesiarum successione & statu, impress. cum ipsius autoris additionibus & emendationibus, Græce, 61.
800. 660. Amb. Usserii Lexicon Arabicum, *in-4°. fol.* 79.
801. 661. Amb. Usserii Jannes & Jambres de Purgatorio inter se certantes, *in-fol.* Græce, 32.
802. 662. Amb. Usserii Controversiæ de Ecclesia, Natura Christi & Sacramentis.
2. Disputatio utriusque potestatis, seu Demonstratio totius civilis potestatis Pontificiæ, &c.
3. Oratio de Prædestinatione.
4. De dispositionibus ad justificationem; &c. *in-4°. fol.* 112.
803. 663. Amb. Usserii disputationes de capitibus fidei cum Synagoga Romana controversis, Tom. 1. I. 66.
804. 664. Ejusdem de Ecclesia, Tom. 2. I. 117.
805. 665. Ejusdem de Sacramentis, Tom. 3. I. 119.
806. 666. Ejusdem de justificatione, Tom. 4. I. 118.

CATALOGUS LIBRORUM MSS.
EX BIBLIOTHECA
CARDINALIS SFORTIÆ,

Quæ in Bibliothecis Italicis prætermissa fuit.

Ex Manuscripto codice 1555. Bibliothecæ Cardinalis CHIGII.

EXEMPLAR vetustissimum S. Ephrem. Epistola ad Joannem Monachum de tolerantia & humilitate, & de cavendo ne decipiamur nostris consiliis ac cogitationibus prætextu virtutis ac justitiæ.
Ejusdem de virtute exhortatio ad novitium Monachum.
Ejusdem sermo asceticus in illud: *Attende tibi.*
Ejusdem sermo quod non debeamus ridere & extolli, sed potius deflere nos ipsos.
Ejusdem consilium de vita spirituali ad Monachum Neophytum, cap. 92.
Ejusdem sermo de vita recta, cap. 89.
Ejusdem Beatitudines, 73.
Ejusdem admonitiones 30. ad diversos Monachos.
Ejusdem quod Christianum oporteat esse longanimem & immemorem injuriarum, monitio 31. admonitio de passionibus 32. quomodo oporteat consolari pusillanimes, admonitio 33. quod oporteat Monachum cum legit advertere & studiose legere utpote in præsentia Dei, admonitio 34.
Ejusdem de Virginitate & castitate, quomodo respondendum & resistendum diabolo suadenti peccatum carnis, admonitio 35.
Ejusdem de pudicitia admonitio 36.
Ejusdem de mansuetudine admonitio 37.
Ejusdem de inobedientibus & de metu Dei & futuri judicii admonitio 38.
Ejusdem de metu Dei admonitio 40.
Ejusdem de iis qui negligentia sua cadunt & excusant excusationes in peccatis admonitio 41.
Ejusdem ad Monachum qui deseruit Monasterium & de Pœnitentia admonitio 42.
Ejusdem de non jurando neque blasphemè loquendo admonitio 48.
Ejusdem Apologia de Heli Sacerdote ad quemdam fratrem.
Ejusdem de timore Dei admonitio ad Eulogium.
Ejusdem admonitio ad Monachum acediæ deditum, qui tentabatur ut ad sæculum rediret.
Ejusdem admonitio περὶ κακοηθείας.
Ejusdem sermo de præstantia vitæ Monasticæ supra vitam sæcularem.
Ejusdem sermo de modo acquirendi humilitatem, cap. 100.
Ejusdem sermo de perfectione Monachi longus.
Ejusdem sermo de Divina gratia quid operetur, & quanto ejus studio teneri debeamus.
Ejusdem sermo de maledicentia, perturbationibus & passionibus.
Ejusdem sermo de Pœnitentia longus.
Ejusdem de vitiis & virtutibus per capita; de timore Dei, de non timore Dei, de dilec-

tione, de non habentibus dilectionem, de longanimitate, de non habentibus longanimitatem, de tolerantia, de vanitate iræ, de celeri ira, de malitia, de mendacio, de obedientia, de inobedientia & murmuratione, de non invidendo, de invidia & æmulatione, de convicio & conviciatoribus, de incontinentia, de intemperantia.

Ejusdem confessio & sui reprehensio.
Ejusdem sermo ad destruendum superbiam.
Ejusdem sermo ad compunctionem.
Ejusdem sermo asceticus.
Ejusdem sermo asceticus ad imitationem Proverbiorum longus.
Ejusdem sermo longus ad correctionem eorum qui vitiose vivunt, dediti passionibus & honorum appetitui.
Ejusdem sermo de passionibus.
Ejusdem de Pœnitentia sermo.
Ejusdem alius sermo de Pœnitentia & compunctione.
Ejusdem sermo parænetìcus.
Ejusdem sermo de metu animæ, quem injecit ei Deus colloquens cum ea in extasi.
Ejusdem sermo quomodo, cum anima a diabolo tentatur, debeat cum lacrymis orare Deum.
Ejusdem sermo de beatitudinibus & miseriis.
Ejusdem sermo de fide super illud Evangelii: *Qui fidelis est in parvo, & in multo fidelis erit, & qui in parvo infidelis est, & in multo infidelis erit.*
S. Ephrem vita incerto autore.

2. Cyrilli Alexandrini de adoratione in Spiritu, & quod vitæ Christianæ & Evangelicæ umbra & figura fuit lex, libri quatuor. Exemplar vetustissimum.

1us. de lapsu hominis in peccatum & de captivitate in eo, & de vocatione & conversione ejus ad Pœnitentiam & meliorem vitam.

2us. De eo quod non sit possibile mortem peccati & oppressionem diaboli tollere, nisi per sanctificationem Christi; & quod in lege non est justificatio sed in Christo.

3us. Quod eum qui vocatus est a Deo ad justificationem & ab eo redemptus oporteat eum sequi & repudiare mollitiem ad nequitiam, quin potius contendere ut vivat legitime & fortiter.

4us. De adoratione in spiritu & veritate: & quod lex erat vitæ Christianæ & Evangelicæ umbra & figura, & quod oporteat soli Deo adhærere, & eum ex tota anima & corde diligere.

3. Basilii Homilia in primum Psalmum imperfecta.
Secunda ejusdem Homilia in illud: *Attende tibi.*
Homilia in illud Lucæ: *Destruam horrea mea.*
Ejusdem Homilia ad divites.
Ejusdem Homilia in Psalmum VII.
Ejusdem in Psalmum XIV.
Ejusdem Homilia in partem Psalmi XIV. contra fœneratores.
Ejusdem de jejunio sermones II.
Ejusdem sermo contra Ebrios.
Ejusdem Homilia de ira.
Ejusdem Homilia de invidia.
Ejusdem sermo de Nativitate Christi.
Ejusdem Homilia hortatoria ad Baptismum.
Ejusdem contra Sabellianos, Arium & Anomœos.
Ejusdem Homilia in principium Proverbiorum recitata cum esset Diaconus in præsentia Meletii.
Ejusdem Homilia quod Deus non sit author & causa malorum.
Ejusdem Homilia in Psalmum XXVIII.
Ejusdem Homilia in Psalmum XXIX.
Ejusdem in Psalmum XXXII.
Ejusdem in Psalmum XXXIII.
Ejusdem in Psalmum XXXIV.
Ejusdem in Psalmum XXXV.
Ejusdem in Psalmum XXXVIII.
Ejusdem Homilia in Psalmum LIX.
Ejusdem in Psalmum LXI.
Ejusdem in Psalmum CXIV.
Ejusdem in Psalmum CXV.
Ejusdem encomium in quadraginta Martyres.
Ejusdem Homilia ad eos qui in fame & siccitate sunt.
Ejusdem Homilia in laudem Gordiani Martyris.
Ejusdem Homilia in illud: *Quicumque occiderit Cain septem ultiones solvet.*
Ejusdem de Virgine lapsa.
Ejusdem sermo ad Episcopos Occidentis.
Ejusdem sermo secundus ad Episcopos Occidentis.
Ejusdem sermo ad adolescentes.
Ejusdem sermo ad Monachum lapsum.
Ejusdem de Baptismate.
Ejusdem Homilia quod non oporteat affigi & adhærescere rebus vitæ hujus.

4. Gregorii Nazianzeni sermo primus de S. Paschate & tarditate adventus sui ad Ecclesiam suscipiendam. Exemplar antiquissimum.
Ejusdem in novam Dominicam.
Ejusdem in Pentecostem.
Ejusdem sermo funebris in laudem Athanasii Episcopi Alexandrini.
Ejusdem in Machabæos.
Ejusdem in laudem Cypriani, postquam reversus est ex agro postridie hujus diei quo celebrata est illius memoria.
Ejusdem de ratione sui præteriti silentii & in laudem Juliani amici exactoris vectigalium.
Ejusdem in Theophaniam.
Ejusdem sermo funebris in laudem Basilii.
Ejusdem in sancta Lumina.
Ejusdem sermo de Baptismo.
Ejusdem sermo in laudem Gregorii Nysseni fratris Magni Basilii post ordinationem illius.
Ejusdem in adventum quinquaginta Episcoporum.

5. Gregorii Nazianzeni sermo de Pascha & tarditate sui adventus.
Item sermo secundus de Pascha cum commentario. Exemplar vetus.
Ejusdem in novam Dominicam.
Ejusdem in Pentecostem.
Ejusdem in Machabæos.
Ejusdem in laudem Divi Cypriani.
Ejusdem de silentio suo prætento, & de Juliano amico exactore vectigalium.
Ejusdem sermo in Theophania.
Ejusdem oratio funebris in Basilium.
Ejusdem in sancta Lumina.
Ejusdem in Theophania sermo secundus.
Ejusdem sermo funebris in Athanasium Alexandrinum.

Ejusdem in adventum quinquaginta Episcoporum.

Ejusdem de patris silentio in calamitate grandinis.

Ejusdem sermo in laudem Gregorii Nysseni fratris Basilii post ordinationem illius.

Ejusdem sermo de charitate in pauperes.

6. Chrysostomi in totum Matthæum Homiliæ. Exemplar vetustissimum.

7. Basilius in Hexaëmeron.

Chrysostomi Homilia in principium quadragesimæ.

Ejusdem Homiliæ in Genesim XXIX.

8. Chrysostomi in Matthæum Homiliæ a XLV^a. ad C. ab illo loco Matthæi, *& accedentes Discipuli ejus dixerunt ei quare in Parabolis loqueris eis*, usque ad illum: *Euntibus illis, Ecce quidam ex custodia venientes ad civitatem.* Vetustissimum exemplar.

9. Chrysostomi de Sacerdotio libri 6.

Ejusdem contra Judæos libri 6.

Ejusdem Homilia ad demonstrandum quod Prophetiæ de Christo & gentibus & Judæis utiliter sunt obscuræ.

Ejusdem Homilia de obscuritate Veteris Testamenti, & de misericordia & adventu, & de non accusando.

Ejusdem de incomprehensibili Homiliæ 9. in his est Homilia contra Anomoeos absente Episcopo, Homilia rursus contra Anomoeos & contra Judæos de incomprehensibili, & quod nec Seraphim ferre potuerunt condescensum Dei.

Homilia dicta Constantinopoli contra Anomœos, & quod consonum est Novum Testamentum Veteri, & contra eos qui non veniunt ad divinas Synaxes, id est, qui non conveniunt in Ecclesiam ad Missam.

Homilia in eos qui non intersuerunt Synaxi & demonstratio quod Filius sit consubstantialis Patri, & quod ea quæ sunt humiliter dicta de eo, & gesta, non propter infirmitatem virtutis dicta & gesta sunt, sed propter variam œconomiam.

Homilia de reliquis contra Hæreticos, & de eleemosyna & petitione matris filiorum Zebedæi.

Homilia ad eos qui scandalizati erant propter calamitates quæ inciderant, & propter persecutionem populi & multorum Sacerdotum, & de incomprehensibili contra Judæos.

Ejusdem Homilia de fide in Patrem & Filium & Spiritum Sanctum.

Homilia de incomprehensibili & de oratione: *Et quod radix ac fons & mater est ipsius regni cœlestis.* In Pharisæum & Publicanum.

Ejusdem Homilia in laudem eorum qui convenerunt in Ecclesiam & in illud: *Vidi Dominum sedentem in Throno excelso.*

Ejusdem de laudibus & Hymnis Deo in Ecclesia religiose tum voce, tum gestu corporis concinendis.

Ejusdem Homiliæ quatuor de Ozia, scilicet Homilia in illud Prophetæ Isaïæ: *Factum est in anno quo mortuus est Ozias Rex*, & de laudibus Antiochiæ, & de iis qui in conjugio fuerunt laudati, & quod merito lepra affectus fuit Ozias, quia voluit thus accendere quod non licebat.

Ejusdem Homilia in illud: *Factum est in anno quo mortuus est Ozias Rex*, & quod oportet nec unam literam præterire in Scripturis.

Ejusdem Homilia in illud ex libro Paralipomenon. *Elatum est cor Oziæ*, & de humilitate, & quod non oportet virtutis studiosum confidere sibi.

Ejusdem Homilia in reliqua Oziæ, & demonstratio quod merito fuerit affectus lepra, quia indigne voluit adolere incensum, quod regi non licebat.

Ejusdem Homilia in Seraphim & quantæ dignitatis sit esse prope Thronum regalem, & quod possibile est homini assequi hoc, & de Pœnitentia.

Ejusdem Homilia in eos qui ibant ad curricula equorum, & in illud Evangelii: *Intrate per angustam portam*, & de divite.

Ejusdem De divite & Lazaro & quod animæ eorum qui violenter mortui sunt non fiunt dæmones, & de judicio & misericordia.

Ejusdem de Divite & Lazaro & quare non dixit, accepit bona sua, sed recepit, & quare justi sæpe incidunt in pericula, peccatores vero evadunt illa.

Ejusdem de Divite & Lazaro & quod continentia solet suggerere memoriæ nostræ vetera peccata, & in extrema parte de Joseph.

Ejusdem contra eos qui die sequenti post Calendas se dant ebrietati, & contra eos qui ingrediuntur in cauponas, & quod oportet desperare de Discipulis si in præsenti non parent, & de Divite & Lazaro.

Vita Athanasii Alexandrini, sine authore.

Vita Magni Euthymii Eremitæ, incerto autore.

Confessio fidei secundum Synodum Nicænam, tres Constantinopolitanas, Ephesinam & Chalcedonensem.

De Incarnatione Domini nostri Jesu-Christi brevis confessio & explicatio.

Gregorii Nyssæ explanatio brevis ex Genesi: *Faciamus hominem ad imaginem & similitudinem nostram.*

Chrysostomi responsio brevicula ad Hæreticum de Trinitate in modum Dialogi.

10. Chrysostomi Homiliæ & principium Quadragesimæ.

Ejusdem ex Genesi Homiliæ 34. a principio Genesis usque ad illud: *Hæc dicit Dominus Abrahæ, postquam recessit Loth ab eo.*

11. Chrysostomi Homilia in Psalmum IV.

Ejusdem Homilia de Pœnitentia, & de Pœnitentia David.

Ejusdem de Pœnitentia & Virginitate sermo longus.

Ejusdem sermo de Pœnitentia.

Ejusdem de Pœnitentia sermo tertius.

Ejusdem de Pœnitentia, & in Herodem & de Joanne-Baptista.

Ejusdem Homilia de jejunio ultimo Magnæ Hebdomadæ.

Ejusdem de decem Virginibus sermo.

Chrysostomi Homilia ex interpretatione Evangelii secundum Joannem in die Palmarum, & de Lazaro.

Ejusdem in Job sermones quatuor.

Ejusdem Homilia de ficu arida.

Ejusdem de meretrice ingressa in domum Pharisæi.

Ejusdem Homilia de traditis mysteriis in

Sacramento Eucharistiæ & de non reminiscendo injuriarum.

Homilia ejusdem in illud, *voluntarie peccantibus nobis, post acceptam notitiam veritatis*, & quomodo oporteat accedere ad Mysteria Sanctæ Eucharistiæ.

Gregorii Antiocheni, cujus meminit Evagrius & valde eum laudat, sermo in sepulturam Christi & in Joseph ab Arimathia & de mulieribus quæ venerunt ad sepulchrum cum aromatibus.

Chrysostomi sermo in sepulturam Domini.

Ejusdem sermo in novam Dominicam, id est, in eam quæ proxime sequitur Dominicam Resurrectionis & in Apostolum Thomam.

Ejusdem sermo ex interpretatione Evangelii Joannis de Joseph & mulieribus quæ venerunt ut ungerent Christum.

Ejusdem sermo ex interpretatione Actuum Apostolirum in illud: Ascenderunt in templum Petrus & Joannes hora orationis nona.

Ejusdem Homilia de cæco a nativitate.

Asterii Episcopi Amaseæ de cæco a nativitate.

Ejusdem Homilia ex interpretatione Evangelii secundum Joannem: *Erat quidam qui infirmabatur nomine Lazarus.*

Andreæ Jerosolymitani Archiepiscopi Cretæ encomium in Lazarum quatriduanum.

Ejusdem Andreæ sermo in die Palmarum.

Chrysostomi Homilia in Commentariis Evangelii Joannis in illud: *Et cum hæc dixisset Jesus, exspuit in terram & fecit lutum ex sputo, & linivit oculos cæci.*

Ejusdem ex Commentariis Joannis Evangelii in Paralyticum.

Ejusdem in Paralyticum jam annis XXXVIII. decumbentem, & in illud *Pater meus operatur & ego operor.*

Ejusdem in Samaritanam & quid significet Messias.

Ejusdem ex Commentariis Evangelii Joannis in Samaritanam in illud: *Venit Jesus in civitatem Samariæ, quæ dicitur Sicar.*

Ejusdem sermo in illud Joannis reliquit hydriam mulier & ivit in civitatem.

Ejusdem in Ascensionem Christi & in corpora Martyrum sub pavimento condita prope reliquias hæreticorum, quæ ablata fuerunt & separatim sepulta, & in illud: *Invenientur duæ in una mola molentes.*

Ejusdem sermo in Pentecosten.

Ejusdem sermo in omnes Sanctos.

Ejusdem encomium in Paulum.

Narratio quo loco & modo apparuit vestis matris Dei Virginis recondita in Blachernis, incerto authore.

Chrysostomi sermo in Petrum & Heliam.

Ejusdem in Transfigurationem Christi.

Andreæ Hierosolymitani Archiepiscopi sermo in mortem matris Dei.

12. Selectiora ex variis sermonibus Chrysostomi de oratione, de pœnitentia, de jejunio, de temperantia, de humilitate, de non contemnendo Deum, de providentia, de gula & de ebrietate, de avaritia, de arrogantia & vana gloria, de invidia, de odio & inimicitia; de dolore & tristitia, de ira & furore, de tolerantia, de eleemosyna, de dilectione, de magistratu & potestate, de virtute & vitio, de fortitudine & viribus, de juramentis & memoria injuriarum.

13. S. Theodori Archiepiscopi Edesseni vita scripta a Basilio Episcopo Edesseno.

Commentarii in Evangelium Joannis Chrysostomi, ut existimo, a capite 6°. usque in finem.

14. Athenagoras Philosophus Christianus, de Resurrectione mortuorum.

15. Varia capita pulcherrima & gratissima de vitiis & virtutibus diversis ex Scripturis Sanctis composita, videlicet de invidia & detractione, de contradictione, de sermone otioso, de curiositate, de contemptu, de pigritia, de inobedientia, de furto, de mendacio, de vana gloria, de superbia, de ambitione, de non gloriando apud se, de non contemnendo, de non irritando, de non contemnendo, de non scandalizando, de non exprobrando, de non reddendo malum, de oblivione injuriarum, de non inimicando, de non invidendo, de non contendendo studiose, de non habendo odio, de attendendo sibi, de loquendo suaviter & placide, de non jurando, de obedientia, de concordia, de cogitationibus pravis, de correctione sive castigatione, de consilio, de somniis, de pusillo animo, de labore, de studio, de ministerio, de nihil possidendo, de luctu, de eo quod tempus suum est omni rei.

16. Chrysostomi Homiliæ in Genesim.

17. Chrysostomi Missa cum Missa Basilii, id est liturgia.

Basilii Missa cum Missa Chrysostomi.

18. Gregorii Nazian. sententiæ in distichis.

19. Anastasii Sinaitæ interpretatio in Psalmum sextum recitata in principio jejunii quadragesimæ.

Germani Archiepiscopi Constantinopolitani sermo de Virgine, quando præsentata sive oblata est in templo a parentibus cum esset trium annorum.

Athanasii Archiepiscopi Alexandrini quæstiones & responsiones variæ de rebus Theologicis.

Nilus de septem vitiis, incontinentia, fornicatione, avaritia, ira, tristitia, acedia, vana gloria, superbia.

Anastasii Sinaitæ sermo de Sancta Synaxi, id est, de Missa & communione sacra.

Chrysostomi Epistolæ quatuor ad Olympiadem Diaconissam.

Lamentationes cujusdam monachi ad animam suam.

Psellus de septem Synodis.

Ejusdem de fide.

Leonis Despotæ versus Anacreontii de judicio, ordine alphabetico.

Chrysostomi homilia de falsis Prophetis & falsis magistris, & de hæreticis, & de signis in consummatione sæculi.

Ejusdem sermo ad eos qui quærebant cur diabolus non esset de medio ejectus: & quod nihil nobis noceat ejus nequitia si caveamus, & de pœnitentia.

Ejusdem sermo quod non satis sit jejunium quadragesimæ ut possimus communicare, sed primum opus esse virtute animæ, & quomodo fieri possit ut quis non sit memor injuriarum.

Andreæ Cretensis sermo de vita humana & mortuis.

Chrysostomi

Chrysostomi sermo de salute animæ & de tolerantia & Eucharistia, & de non multum deflendis mortuis, præsertim si sint infantes.
Maximi centuriæ quatuor de charitate.
20. Gregorii Nazianzeni carmina eum interpretatione Nicetæ de Patre & Filio & Spiritu-Sancto, de mundo, de providentia, de substantiis intelligibilibus, de anima, de Testamentis vetere & novo, de adventu Christi, de virtute humana, de natura humana, de beatitudinibus & de vita spirituali.
Ejusdem morales sententiæ in distichis & sententiæ in tetrastichis.
Ejusdem oratio in Pascha cum interpretatione Nicetæ.
Ejusdem oratio funebris in Basilium.
Ejusdem in Theophania, id est, in Christi Baptismum.
21. Chrysostomi moralia quæcumque continentur in ejusdem commentariis in Epistola Pauli ad Romanos, ad Corinthios 2. ad Thessalonicenses 2. ad Timotheum 2. cum indicibus ipsorum locorum moralium qui sunt in capitula distincti.
Cosmæ & Joannis Damasceni hymni festorum dierum cum interpretatione Theodori Prudromi.
Vita Sanctæ Barbaræ sine authore.
Gregorii Nazianzeni sermo in Natalem Domini & sermo in lumina.
Vita S. Nicolai Arch. Myrensis sine authore.
Amphilochius Episcopus Iconii de vita & miraculis divi Basilii.
Chrysostomi sermo de filio prodigo.
S. Ephrem sermo de charitate & sermo de adventu Christi.
Historia de Sanctis Imaginibus quomodo post mortem impii Theophili, destructa hæresi Iconomachorum, opera & studio Theodoræ Imperatricis & Methodii Patriarchæ Constantinopolitani restitutus est cultus earum, instituta prima hebdomada quadragesimæ in honorem earum.
Chrysostomi homilia in Sanctos Apostolos & homilia in sextum Psalmum & alia homilia in eundem Psalmum.
Chrysostomi Homilia in illud, *sed & frustra conturbatur omnis homo.*
Sermo in Annunciationem Beatæ Mariæ Virginis.
Chrysostomi sermo in eandem Annunciationem.
Sermo in Lazarum.
Epiphanii sermo in sepulturam Domini & in Joseph ab Arimathia, & in descensum ad Inferos post passionem.
Gregorii Nazianzeni sermo in Pascha.
S. Gregorii Martyrium & miracula quædam sine authore.
Gregorii Nazianzeni Apologeticus de fuga sua in Pontum.
Ejusdem invectiva in Gentiles & Julianum prima & secunda.
Ejusdem in Heronis Philosophi laudem.
Ejusdem de suis sermonibus & de Juliano amico æquatore vectigalium.
Ejusdem oratio funebris in Basilium.
Ejusdem in novam Dominicam.
Ejusdem in Gregorium fratrem Magni Basilii oratio funebris.

Ejusdem in Machabæos.
Ejusdem sermo de Calamitate grandinis.
Gregorii Nazianzeni oratio ad eos qui cum venissent in principio, postea non convenerunt in Ecclesiam in Pascha.
Ejusdem, funebris in fratrem Cæsarium, item ejusdem in Gorgoniam sororem.
Ejusdem de pace orationes duæ.
Ejusdem oratio in laudem patris & Basilii post ordinationem ejus.
Ejusdem oratio postquam ordinatus est Episcopus.
Ejusdem oratio funebris in patris laudem præsente Basilio.
Ejusdem tertia oratio de pace, in contentione quorumdam Episcoporum, habita.
Ejusdem ad fratres reversus ex Ægypto.
Ejusdem de Ordine.
Gregorii Nazianzeni orationes duæ in Pascha, in novam Dominicam, in Pentecostem, in laudem Machabæorum, in laudem Cypriani, de suis sermonibus & Juliano æquatore, & de descriptione facta in adventu Christi, in natalem Domini, in laudem Basilii, in lumina, in Sanctum Baptismum, in laudem Gregorii Nysseni, in laudem Athanasii, in adventu centum quinquaginta Episcoporum, de charitate in pauperes, de silentio patris propter calamitatem grandinis.
Palamas de increato lumine transfigurationis contra hæreticos Barlaam & Acyndinum & alios ejus socios.
Epistola Clementis ad Jacobum fratrem Domini.
Vita Sanctæ Mariæ Ægyptiacæ sine authoris nomine.
Historia de Sanctis Imaginibus quomodo mortuo Theophilo Imperatore restitutus est cultus earum.
Chrysostomi Homilia de pœnitentia.
Ejusdem Homilia in Annunciationem Beatæ Mariæ.
Gregorii Neocæsariensis sermo in Annunciationem Mariæ.
Chrysostomi Homilia in illud, *Quantum fecistis uni ex minimis istis mihi fecistis.*
Ejusdem in Divitem & Lazarum.
Ejusdem in Lazarum quatriduanum & filium viduæ.
Methodii Patarensis Episcopi sermo in die Palmarum.
Chrysostomi Homilia in ficum arefactam.
Ejusdem in Joseph & de Castitate & in Ægyptiam.
Ejusdem in decem Virgines, & de charitate in pauperes.
Ejusdem de Eleemosyna & in decem Virgines.
Sancti Ephrem sermo de meretrice, quæ unxit Dominum.
Chrysostomi sermo quando Dominus lavit pedes Discipulorum.
Ejusdem in proditionem Judæ.
Eusebii Archiepiscopi Alexandrini sermo in Sanctam Parasceven.
Chrysostomi Homilia in Passionem Domini voluntariam & Incarnationem.
Epiphanii sermo in sepulturam Domini & in Joseph ab Arimathia & in descensum ad Inferos post passionem.

Gregorii Nazianzeni sermo in Pascha.
Chrysostomi Homilia in Resurrectionem.
Ejusdem in Novam Dominicam & Thomam & de fide.
Joannis Episcopi Thessalonicensis sermo in Resurrectionem, & de coocordia Evangelistarum, & de mulieribus quæ venerunt ad ungendum Dominum.
Chrysostomi Homilia ex interpretatione Evangelii Joannis in illud, *Et cum hac dixisset mansit in Galilea*, &c.
Ejusdem Homilia ex ioterpretatione Evangelii Joannis in illud, *Et transiens Jesus vidit Cacum a Nativitate.*
Ejusdem sermo in Ascensionem.
Gregorii Presbyteri Cæsareæ Cappadociæ sermo in CCCXVIII. Patres & in Coostantinum Magnum Imperaorem.
Chrysostomi sermo ex interpretatione 1. Epistolæ ad Thessalonicenses in illud, *Hoc autem vobis dicimus in verbo Domini.*
Ejusdem sermo in Pentecostem.
Ejusdem sermo in laudem omnium Sanctorum.
Martyrium Sancti Georgii mense Aprili, sine authoris oomine.
Chrysostomi Homilia dicta Antiochiæ cum esset Presbyter in illud, *pracipe divitibus.*
Ejusdem Homilia in laudem Flaviani Episcopi missi legati ad Imperatorem.
Ejusdem hortatio ad populum pro tolerantia & patientia exemplo Job & triuio puerorum & de noo jurando.
Ejusdem alia Homilia hortatoria ad toleranda patienter mala impendentia.
Martyrium Martyrum XL. tempore Licinii Imperatoris, sine authoris nomine.
Chrysostomi Homilia in Annunciationem Beatæ Mariæ.
Gregorii Neocæsariensis sermo in eandem Annunciatiooem.
Chrysostomi Homilia, quod utile sit timere potestatem & narratio eorum quæ acciderint iis quæ iverant ad ountiandum Imperatori seditionem populi.
Ejusdem Homilia quod mortem & dolorem solum peccatum intulit in viram & in illud, *In principio creavit Deus calum & terram*, & quod Deus æque bonus est cum nos honorat & cum nos punit, & de ooo jurando.
Ejusdem Homilia in laudem eorum qui non jurant, & ut non desinant ire post prandium ad audiendum de scripturis in Ecclesia, & quare post tam longinquum tempus datæ sunt scripturæ, & in illud, *Cali enarrant gloriam Dei*, tractatio oaturalis de mundo & contra Idololatras.
Ejusdem Homilia gratiarum actionis pro liberatione a malis quæ ex seditione impendebant & contra eos qui fabricam corporis humaoi calumniantur.
Ejusdem Homilia gratiarum actionis pro venia ab Imperatore data & de creatiooe, & de lege naturali homini insita.
Ejusdem gratiarum actio pro mutatione tristium in læta.
Ejusdem Homilia cum liberato populo a metu, rursus quidam excitaverunt tumultus & turbas sparsis rumoribus horribilibus, & de juramentis, & de historia Saülis & Jephthe.

Ejusdem Homilia de Calamitate Antiochiæ & de utilitate timoris & quod præstet luctus risui.
Ejusdem Homilia quando Magistratus in Ecclesiam ingressus eos qui de fuga cogitabant continuit & recreavit.
Ejusdem Homilia dicta quando Magistratus missi sunt ab Imperatore Theodosio, & de quæstioue eorum qui deliquerant.
Ejusdem Homilia de eadem materia & in illud Pauli, *Gaudete in Domino semper.*
Ejusdem Homilia ad Rusticanos agricolas, de eorum vita simplici, pia & laboriosa, & de oon jurando.
Ejusdem Homilia in reditum Episcopi Flaviani & de reconciliatiooe Imperatoris cum civitate.
Ejusdem Catechesis ad baptisandos & de mulieribus quæ se auro & inflexis crinibus ornant.
Ejusdem Homilia de fornicatione & adulterio, & de æterno supplicio.
Ejusdem Homilia de noo accedendo indigne ad sacta Mysteria Corporis & Sanguinis Domini.
Ejusdem Homilia de Discipulis & Magistris, & quod magna res est præesse Ecclesiæ.
Quatuor Evangelia cum commentariis Leontii.
Chrysostomus in Mathæum.
Ejusdem io Mathæum.
Catena in Mathæum.
Chrysostomi Homilia io Evangelium Joannis usque ad sextum caput.
Theophylacti exposiöo in Evangelium Joannis.
Theophylacti expositio in Lucam.
Catena optima & antiqua in Epistolas Pauli omnes.
Expositio io quatuot Evangelia. In expositione Marci est ioscriptus autor Nicetas: fortasse ejusdem sunt reliqua.
Chrysostomi in Epistolam ad Romanos Homiliæ 33.
Chrysostomus in Actus Apostolorum imperfectus usque ad septimum vel octavum capitulum.
Photius de processione Spiritus Sancti.
Marcus Ephesius contra Latinos.
Anastasii in Psalmum sextum.
Andreæ Archiepiscopi Cretensis Homilia in Natalem Virginis Mariæ.
Andreas Archiepiscopus Cretensis pulchre scriptus in Apocalypsim Joannis, quære numerum 95.
Nili expositio io Missam.
Ejusdem Epistolæ ad Maximum de processione Spiritus Sancti.
Matthæi Imperatoris expositio in Cantica Canticorum pulchra.
De gradibus consanguioitatis & affinitatis prohibitis & de noo operando in die Dominico.
Andreas Cretensis in Apocalypsim.
Basilii Magni expositio in primum Psalmum.
Ejusdem in illud dictum Evangelii Lucæ: *Destruam horrea mea.*
Ejusdem Homilia cootra Divites.
Ejusdem de jejunio sermones duo.

Ejusdem in Adolescentes, quomodo utilitatem capere possint ex scriptis Gentilium.
Ejusdem Homilia quod Deus non sit autor malorum.
Ejusdem Homilia contra irascentes.
Ejusdem sermo de fide.
Ejusdem Homilia in Evangelium Joann's.
Ejusdem Homilia de Spiritu-Sancto.
Ejusdem Homilia contra eos qui calumniantur quasi tres Deos dicamus.
Ejusdem Homilia in laudem Barlaam Martyris.
Ejusdem encomium in Gordium Martyrem.
Ejusdem in quadraginta Martyres Homilia.
Ejusdem sermo ad Virginem lapsam.
Ejusdem Homilia in Psalmum septimum.
Ejusdem Homilia contra foeneratores.
Ejusdem in Psalmos 27. 29. 32. 33. 37. 44. 45. 58. 59. 114.
In Evangelium Matthaei expositio, sine principio. In fine est Epistola Isidori Pelusiotae ad Theognostum Presbyterum de triduo resurrectionis.
Ejusdem alia Epistola de eadem re ad Timotheum lectorem.
In Evangelium Joannis & Lucae expositio, & in extrema parte expositio in prooemium Lucae erudita & acuta.
Joannes cognomento Climax cum Scholiis in antiquissimo exemplari.
Epistolae Libanii ad Basilium & Basilii ad Libanium & alios plerosque 140. antiquissimum exemplar.
Photii Patriarchae Constantioopolitani Epistolae 47. *foliis* 26.
Gregorii Nazianzeni ad Basilium & ad alios multos & Basilii Epistolae ad eundem 83. aliae *foliis* 17. aliae *foliis* 27.
Theodori Episcopi Nicaeae Epistolae 5. *foliis* 24.
Simeonis Magistri Logothetae Epistolae 9. *foliis* 24.
Nicolai Patriarchae Constantinopolitani Epistolae 7. *foliis* 28.
Synesii Epistolae 14. *foliis* 26. & 17.
Isidori Pelusiotae Epistolae 58. *foliis* 24. & 27.
Nicephori Gregorae Epistolae 120. elegantissimae, *fol.* 26. & 120.
Ejusdem de Sancta Theophano Imperatrice vita & miracula.
Ejusdem Monodia in obitum Imperatoris Andronici.
Ejusdem de vita Antonii Patriarchae Constantinopolitani, *fol.* 41.
Ejusdem in laudem Mercurii Martyris, *fol.* 40.
Ejusdem Dialogus de convieiatoribus.
Ejusdem de correctione Paschae.
Ejusdem monodia in obitum Andronici Palaeologi.
Ejusdem Monodia in obitum Logothetae Metochitae.
Ejusdem de Martyrio Codrati Corinthii. (Quadrati.)
Ejusdem de vita Sancti Patris Michaëlis Syncelli.
Ejusdem in laudem arboris amygdali.
Apollinaris metaphrasis in Psalmos David.
Josephus de antiquitate Judaica.

Sancti Basilii passio.
Sancti Martiniani vita.
Sancti Theodori cognomento Tironis passio.
Evodius de Passione XLII. Martyrum.
Passio XL. Martyrum.
Metaphrastes mensis Novembris sanctorum Cosmae & Damiani & aliorum.
Narratio miraculi quod factum est quando Persae & Barbari Constantinopolim obsederunt & perierunt divino supplicio inflicto.
Sancti Alexii vita.
Sancti Theophanis vita.
Sophronius Hierosolymitanus Patriarcha de vita Sanctae Mariae Aegyptiacae.
Georgii Martyris passio.
Basilii Archiepiscopi Amaseae passio.
Metaphrastes secunda pars Januarii.
Sancti Athanasii vita.
Sancti Euthymii vita.
De Sancto Timotheo.
Sancti Anastasii Persae vita.
Metaphrastes mensis September continens 20. vitas.
Sancti Clementis Episcopi Ancyrani vita.
Sanctae Xenae vita.
Gregorii Archiepiscopi Constantinopolitani vita.
Sancti Theophanis & filiorum ejus Arcadii, & Joannis vita.
In Translationem Reliquiarum sancti Joannis Chrysostomi.
Sancti Ephrem Syri vita.
Sancti Cyri Abbatis & Joannis passio.
Metaphrastes Januarii pars prima.
Eusebii Pamphili liber de vita sancti Silvestri & Constantini, conversus ex Graeco Eusebii in latinum & ex latino rursus conversus in Graecum ab incerto autore.
Passio sancti Polieucti.
Vita sancti Martiani Presbyteri.
Vita sancti Theodori Caenobiarchae.
Passio Martyrum Hermyli & Stratonici.
Nilus Monachus de caede eorum qui interfecti sunt in monte Sina & Raithu.
Vita sancti Pauli Thebani.
Vita sancti Joannis cognomento propter Christum pauperis.
Sermo in adoratione Catenae sancti Petri Principis Apostolorum.
Athanasius Alexandrinus de vita sancti Antonii.
Athanasii Alexandrini vita.
Sancti Euthymii vita.
Historia de Timotheo Christi Apostolo.
Passio sancti Anastasii.
Passio sancti Clementis Ancyrani.
Vita sanctae Eusebiae quae postea vocata est Xena.
Vita sancti Gregorii Nazianzeni.
Vita sancti Xenophontis.
Sermo in Translatione Reliquiarum sancti Joannis Chrysostomi.
Vita sancti Ephrem.
Vita & passio Martyrum Cyri Abbatis & Joannis.
Vita Sanctorum a mense Maio usque ad 24. Augusti.
Passio Martyrum Manuelis, Sabel & Ismaël.
Vita sancti Sampsonis cognomento Xenodochi.

Historia de peregrinatione, certaminibus & Martyrio Sanctorum Apostolorum Petri & Pauli.
Passio sancti Procopii.
Passio sancti Panteleemonis.
Passio sancti Callinici.
Vita sancti Eudocimi.
Josephus de passione Machabæorum.
Historia de vita Virginis ab ortu ejus usque ad mortem, & quomodo apparuit ejus vestis.
Historia de Constantino Imperatore ex diversis collecta & de Imagine Christi non humana manu facta missa ad Abgarum & ex urbe Edessa translata Constantinopolim.
Historia de sancto Joanne-Baptista & de inventione capitis ejus.
Metaphrastes mensis Septembris & Octobris.
Vita & passiones sancti Simeonis cognomento in Mandra.
Sancti Mamantis.
Sancti Anthymi.
Sancti Babylæ.
Sanctorum Martyrum Eudoxii, Romuli, Zenonis & Macarii.
Item sancti Sozontis.
Sancti Severiani.
Sanctarum mulierum Mettrodoræ & Nymphodotæ.
Sanctæ Theodotæ Alexandrinæ.
Sancti Autonomi.
Sancti Cornelii.
Sancti Nicetæ.
Sanctæ Euphemiæ.
Sanctarum mulierum Sophiæ & filiarum ejus, Pistis & Elpidis, Agapes.
Sanctorum Trophimii, Sabbatii & Drymedontis.
Sancti Eustachii & Theopisti & duorum ejus filiorum Agapi & Theopisti.
Asterii Episcopi Amaseæ Encomium in Sanctum Phocam Martyrem.
Passio sanctæ Theclæ.
Vita sanctæ Euphrosinæ Alexandrinæ.
De Joanne Evangelista qui recubuit supra pectus Domini.
Passio sancti Callistrati.
Vita sancti Charitonis.
Sancti Cypriani Anachoretæ.
Sancti Gregorii Magnæ Armeniæ.
Basilius Seleuciæ de vita sanctæ Theclæ & aliæ multæ vitæ.
De Nativitate Mariæ Virginis & de vita ejus.
Preces Canonicæ breves per alphabetum ad Virginem Mariam.
Epitome sanctæ Scripturæ veteris a Genesi usque ad libros Regum inclusive.
Apocalypsis Joannis Evangelistæ.
Metaphrastes mensis Junii.
Passio sancti Theodori Stratelatæ.
Vita sancti Onuphrii Magni.
Passio Martyrum Manuel, Sabel & Ismaël.
Sancti Theodori Studitæ Sermo in Nativitatem sancti Joannis-Baptistæ.
Antipatri Episcopi sermo in Joannem-Baptistam.
Joannis Chrysostomi in Nativitatem Joannis-Baptistæ sermo.
Ejusdem encomium in Nativitatem Joannis Baptistæ.

Theodori Daphnopatæ encomium in Nativitatem Joannis-Baptistæ.
Vita sancti Sampsonis cognomento Xenodochi.
Historia de peregrinatione & certaminibus & passionibus Sanctorum Apostolorum Petri & Pauli.
Joannis Chrysostomi encomium in sanctum Paulum Apostolum.
Encomium in sanctos Apostolos Petrum & Paulum.
Theodori Daphnopatæ encomium in Apostolum Paulum collectum ex diversis sermonibus Chrysostomi.
Joannis Chrysostomi encomium in duodecim Apostolos.
Metaphrastes mensis Julii.
Theodori Presbyteri sermo in quo narrat quo tempore allata est Constantinopolim vestis B.Mariæ Virginis, tempore inquam Magni Leonis Imperatoris.
Passio sancti Procopii.
Constantini Episcopi Tyri sermo de Inventione Reliquiarum sanctæ Euphemiæ.
Passio Cyricæ & Julitæ.
Passio sanctæ Marinæ.
Sermo in Heliam Thesbitem.
Passio sancti Panteleemonis.
Passio sancti Callici *forte*, Callinici.
Vita sancti Eudocimi.
Joannis Chrysostomi encomium in septem sanctos Martyres Macchabæos.
Pselli sermo in reportationem Reliquiarum sanctarum Protomartyris Stephani.
Sancti Ephrem Syri sermo in Transfigurationem Domini.
Andreæ Archiepiscopi Hierosolymitani sermo in Transfigurationem Domini.
Cyrilli Alexandrini sermo in Transfigurationem Domini.
Basilii Seleuciæ sermo in Transfigurationem Domini.
Historia de Virgine Maria ab ortu ejus usque ad obitum, & de inventione vestis ejus.
Andreæ Cretensis Archiepiscopi Hierosolymitani sermo in obitum Beatæ Mariæ Virginis Deiparæ.
Joannis Damasceni sermo in obitum B. Mariæ Virginis.
Historia de imagine Christi ad Abgarum missa ex urbe Edessa postea translata Constantinopolim.
Historia de Joanne-Baptista ab ortu ejus usque ad decollationem.
Joannis Chrysostomi in decollationem Joannis-Baptistæ.
Euthymii Monachi encomium in adorationem Mariæ Virginis.
Metaphrastes mensis Novembris & Decembris.
Vita sancti Joannicii.
Pantaleonis Diaconi narratio miraculorum sancti Michaëlis.
Joannis Chrysostomi Homilia in Seraphim.
Vita Joannis Eleemosynarii Patriarchæ Alexandriæ.
Vita sancti Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani.
Passio sanctæ Barbaræ.
Vita sancti Sabæ.

Vita

Vita & miracula sancti Nicolai Episcopi Mirensis in Lycia.

Vita sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis.

Vita sancti Papatii.

Passio Sanctorum Mennæ, Hermogenis & Eugraphi.

Vita sancti Danielis cognomento Stylitæ.

Vita sancti Spiridionis.

Passio sanctorum Martyrum Eustratii, Auxentii, Lugenii, Mardarii & Orestis.

Basilius Episcopus Seleuciæ de vita & actis sanctæ Martyris Theclæ.

Metaphrastes mensis Octobris & Novembris.

Chrysostomi Homilia in initium Indictionis.

Ejusdem in initium indictionis anni novi & in laudem Martyrum, & in Hemortoissam.

Basilii encomium in Mamantem Martyrem.

Cosmæ Vestitoris encomium in Prophetam Zachariam.

Jacobi Apostoli narratio historiæ de ortu Mariæ Virginis secundum promissionem & de sponso ejus sancto Joseph.

Gregorii Nysseni encomium in Sanctum Ephrem Syrum.

Gregorii Patriarchæ narratio de vita sancti Lazari Monachi in Galesi monte.

Chrysostomi Homilia in Michaëlem Archangelum.

Ejusdem Homilia de Angelis.

Ejusdem Homilia in secundo festo Angelorum.

Ejusdem Homilia in eundem diem festum Angelorum.

Ejusdem in Seraphim.

Germani Archiepiscopi Constantinopolitani encomium in præsentationem beatæ Mariæ Virginis.

Leonis Imperatoris in Conceptionem Mariæ Virginis ex sterili matre.

Georgii Episcopi Nicomediæ sermo in præsentationem Beatæ Mariæ Virginis optimus & longus.

Georgii Monachi & Chartophylacis sermo in præsentationem Beatæ Mariæ matris Dei, quando consecrata est Deo, & persolutum est votum.

Joannis Chartophylacis Thessalonicensis sermo de Miraculis Magni Demetrii.

Encomium in Sanctos Martyres Anargyros.

Encomium in eosdem.

Encomium in Michaëlem & Gabrielem.

Encomium in eosdem.

Basilii sermo in illud Lucæ: *Destruam horrea mea, &c.*

Commentarius de septem pueris in Epheso, de confessione eorum, & morte ac resurrectione.

Vita Theodori Studitæ.

Chrysostomus contra gentiles & de Babyla Martyre.

Sisinnii Archiepiscopi Constantinopolitani sermo de miraculo sancti Michaëlis in Chonis facto.

Procli Archiepiscopi Constantinopolitani, sermo in Nativitatem Mariæ Virginis.

Joannis Damasceni sermo in eandem Nativitatem.

Jacobi Monachi sapientissimi sermo in eandem Nativitatem.

Andreæ Archiepiscopi Cretensis sermo in Nativitatem Beatæ Mariæ Virginis.

Chrysostomi encomium in Crucem Domini.

Ejusdem sermo in Exaltatione sanctæ Crucis, unus & alter.

Sophronii Archiepiscopi Jerosolymitani encomium in Exaltationem sanctæ Crucis.

Leonis Imperatoris sermo in Exaltationem sanctæ Crucis.

Chrysostomi sermo de sterilitate sanctæ Elisabeth & de silentio Zachariæ.

Ejusdem encomium in Conceptionem beati Joannis Præcursoris.

Procopii Chartophylacis encomium in Joannem Evangelistam.

Encomium in sanctum Joannem Evangelistam.

Ejusdem alius sermo in eundem Joannem Evangelistam.

Ejusdem sermo in Apostolum Thomam contra Arianos, & de Gaina interfecto in Thracia.

Leonis Imperatoris encomium in magnum Demetrium Martyrem.

Vita sancti Athanasii Patriarchæ Constantinopolitani.

Encomium in sanctum Athanasium Patriarcham Constantinopolitanum.

Vita Joannis cognomento Acathii. (*sic*)

Theodori Studitæ Testamentum.

Ejusdem prooemium in sermonem Catecheticum Chrysostomi.

Vita & Miracula sancti Niconis.

Vita & Miracula Theocleti Episcopi Lacedæmoniæ.

Chrysostomi encomium in S. Romanum.

Ejusdem encomium in sanctum Barlaam.

Vita & Miracula sancti Cosmæ Poëtæ.

Joannis Damasceni vita scripta a Joanne Patriarcha Hierosolymitano.

Leonis Imperatoris sermo in sanctum Nicolaum.

Vita sancti Pauli in Lario.

Georgii Metropolitæ Nicomediæ sermo in Conceptionem beatæ Annæ.

Ejusdem sermo in Conceptionem beatæ Mariæ matris Dei, qua filium Dei concepit de Spiritu Sancto.

Chrysostomi sermo de tribus pueris & de Daniele Propheta.

Ejusdem sermo in Nativitatem Domini unus & alter.

Leonis sermo in eandem Nativitatem Domini.

Chrysostomi tertius & quartus sermo in eandem Domini Nativitatem.

Ejusdem encomium in Sanctum Stephanum Protomartyrem.

Ejusdem aliud encomium in eundem.

Ejusdem sermo de pueris infantibus occisis ab Herode.

Ejusdem sermo in eos qui indigne communicant, & in eos qui antequam dimittantur & peracto sacro, antequam extrema oratio adhibeatur, recedunt ab Ecclesia, Judam imitantes.

Ejusdem Homilia in Sancta Theophania, id est, in Baptismum Christi.

Ejusdem Homilia in eadem Sancta Theophania.

Leonis Imperatoris sermo in eadem Theophania, sive in baptismum Christi.
Magni Logothetæ Constantinopolitani sermo de miraculis Sancti Martyris Neophyti.
Joannis Damasceni encomium in Sanctum Chrysostomum.
Constantini filii Leonis Imperatoris sermo habitus quando corpus beati Chrysostomi allatum est Constantinopolim.
Gregorii Nysseni encomium in Sanctum Ephrem Syrum.
Chrysostomi sermo in purificatione beatæ Mariæ Virginis.
Joannis Damasceni sermo in eandem Virginis Purificationem.
Cyrilli Alexandrini sermo in eandem Purificationem.
Sermo de 1°. 2°. & 3°. Inventione capitis Joannis Baptistæ.
Quatuor Evangelia litteris antiquissimis & emendatissimis.
Metaphrastes Decembris continens passiones & vitas diversorum Sanctorum, Thirci, Eleusii, Philemonis & Appollonii, Danielis & trium puerorum, Bonifacii Romani Pontificis, Sebastiani, Tranquillini, Nicostrati, Claudii, Castoris, Tiburtii, Castulli, Marcellini & Marci, Ignatii, Tulianæ & Nicomediæ Martyris, Anastasiæ, decem Martyrum Cretæ, Sanctæ Eugeniæ & parentum, Theodo & Theophanis fratris, Domnæ & duorum millium Martyrum Nicomediæ, Marcelli Archimandritæ, Sanctæ Melaniæ Romanæ, Sancti Pauli vita scripta a Nicephoro Blemmida.
Historia de Constantino Magno.
Gregorii Nysseni homiliæ quinque in orationem Dominicam *Pater noster*.
Ejusdem homiliæ quinque in beatitudines Evangelii, *beati pauperes spiritu*.
Diversæ vitæ & passiones Sanctorum.
Epiphanius Episcopus Cypri de signo crucis quæ apparuit Constantino magno.
Procorus de peregrinatione Sancti Joannis Evangelistæ.
Timotheus Archiepiscopus Alexandriæ de miraculis Sancti Martyris Menæ Ægyptii.
Chrysostomi homilia in nativitatem Domini.
Vita Sancti Silvestri & de curatione Constantini Magni.
Eusebii Monachi, alias Archiepiscopi, narratio miraculorum Philippi Presbyteri Apostolici, cognomento Pneumatodidacti.
Joannis Monachi & Presbyteri sermo in Sanctos Innocentes.
Basilius de Sancto Baptismo.
Amphilochii Episcopi Iconii encomium in beatam Mariam & Simeonem & Annam.
Chrysostomi sermo in Samaritanam.
Amphilochii sermo in quatriduanum Lazarum.
Ephrem sermo in Joseph.
Sancti Ephrem sermo in Meretricem quæ unxit Dominum.
Chrysostomi sermo in magnam feriam quintam.
Eusebii Episcopi sermo de Diabolo, inferno & Cruce.
Epiphanii sermo in Sepulturam Domini & descensum ejus ad Inferos.

Chrysostomi sermo in Sanctum Pascha.
Ejusdem sermo de incredulitate Thomæ.
Gregorii Episcopi Antiochiæ sermo in Sepulturam Domini & Resurrectionem die tertio.
Chrysostomi sermo de Paralytico & in illud: *Ne judicaveritis secundum faciem*.
Gregorius Nyssenus de vita Gregorii Neocæsariensis cognomento Thaumaturgi.
Passio Sancti Martyris Platonis.
Beati Gregorii Episcopi Nicomediensis sermo in Præsentatione B. Mariæ Virginis.
S. Amphilochii vita.
S. Gregorii Agrigentini vita.
Clemens Romanus de Peregrinationibus & Prædicatione Petri, in Epitome.
Petri Archiepiscopi Alexandriæ passio & nonnullorum aliorum Sanctorum Passiones sine nomine Autoris.
Palladii Episcopi Cappadociæ liber dictus Paradisus de vitis diversorum Sanctorum Patrum & Sanctarum mulierum.
Acta quartæ Synodi cum Canonibus.
Acta Synodi Sardicensis & decreta ejus.
Rursus alia pars Chalcedonensis Synodi.
Vitæ diversorum & Passiones Sancti Tryphonii, Sancti Parthemii, Sancti Theodori Stratelati, Sancti Nicephori, Sanctorum Constantini Magni & Helenæ, & apparitio Crucis.
Chrysostomi encomium in Prophetam Heliam.
Nicetæ Philosophi sermo de Inventione reliquiarum Sancti Stephani Protomartyris.
Eusebii Cæsariensis libri XV. de præparatione Evangelica.
Sozomenii Ecclesiasticæ historiæ libri IX. cum indice cujusque libri, composito a Nicephoro Callisto.
Evagrii Ecclesiasticæ historiæ libri VI.
Eusebii Ecclesiastica historia.
Theodori Lectoris Constantinopolitani Ecclesiasticæ historiæ libri II.
Hermiæ Sozomeni Ecclesiasticæ historiæ libri quinque, tertius, quintus, sextus, septimus, octavus.
Socratis Ecclesiasticæ historiæ libri VII.
Zonaræ epitome historiarum ab Imperio Diocletiani & Maximiani usque ad Imperium Alexii Comneni.
Georgii Scylitzis Chronica Imperatorum Romanorum & Græcorum ab Augusto Cæsare usque ad Nicephorum Botaniatem.
Duodecim Prophetæ minores cum Commentariis Cyrilli Alexandrini & Theodoreti Cyri & cum sensus Mystici Scholiis Hesychii Hierosolymitani Presbyteri.
Quatuor Prophetæ Majores, Esaias videlicet cum Carena Commentariorum Magni Basilii, Cyrilli, Theodori, Origenis, Eusebii Cæsariensis, Theodori Heracleotæ, Eusebii Emesseni, Apollinaris.
Hieremias cum Catena ex Commentariis Chrysostomi, Theodoreti, Olympiodori, Origenis, Victoris, Theodoti, Apollinarii & aliorum, liber pulcherrimus & vetustissimus & magna diligentia scriptus.
Ezechiel item cum Catena ex variis Commentariis.
Item Daniel cum simili Catena Commentariorum variorum & cum Epistola Africani ad Origenem super Susannæ historiam & Origenis

ad eundem Epistola longa & valde erudita pro defensione hujus historiæ.

Cyrilli Alexandrini expositio in Prophetam Amos & in Michæam.

Dionysius Areopagita de Cælesti Hierarchia & de divinis nominibus.

Ezechiel cum Catena Commentariorum Origenis, Theodoreti, Polychronii & aliorum.

Item Epistola Africani ad Origenem super historia Susannæ & Origenis Epistola ad Africanum pro defensione hujus historiæ Susannæ.

Gregorii Nazianzeni orationes viginti.

Ejusdem oratio de se &. de Patre quando commisit ei ut haberet curam Ecclesiæ Nazianzenæ.

Ejusdem Apologeticus quando ordinatus est Episcopus Sasimorum.

Ejusdem oratio de se & de Patre & de Magno Basilio post reditum e fuga.

Ejusdem oratio ad eos qui in principio eum vocaverant & ipsi non adfuerunt postquam ordinatus est Presbyter.

Ejusdem oratio ad cives Nazianzi metu perculsos & ad Imperatorem iratum.

Ejusdem oratio funebris in obitu Fratris sui Cæsarii, adhuc cvivis parentibus.

Ejusdem oratio funebris in obitum Sororis suæ Gorgoniæ.

Ejusdem oratio funebris in obitu Patris præsente Basilio.

Ejusdem orationes tres de pace.

Ejusdem oratio de bono ordine differendi & quod non sit cujuslibet differere de Divinitate.

Ejusdem de Theologia oratio secunda.

Ejusdem de Filio orationes duæ.

Ejusdem oratio de Spiritu Sancto.

Ejusdem oratio contra Arianos & de se.

Ejusdem contra Eunomianos & disputatio de Theologia.

Ejusdem oratio de Theologia & de constituendis Episcopis.

Ejusdem oratio de navigatione Episcoporum Ægyptiorum.

Ejusdem oratio de se ipso & contra eos qui dicebant eum ambire sedem Constantinopolitanæ Ecclesiæ.

Ejusdem oratio de se reverso ex agro.

Ejusdem oratio de Herone Philosopho reverso ab exilio.

Ejusdem expositio in illud Evangelii, *Non legistis quod qui fecit masculum & fœminam* & quæ sequuntur de vinculo conjugii & de dimittenda uxore propter fornicationem, & de Eunuchis.

Ejusdem ad Cledonium Presbyterum Epistolæ duæ.

Ejusdem ad Nectarium Constantinopolitanum Episcopum Epistola.

Esaias cum Catena Commentariorum Basilii Magni, Cyrilli, Theodoreti, Eusebii Cæsariensis & aliorum.

Alia Catena in Esaïam ex eisdem Commentariis, in fine deficit.

In Hieremiam Catena ex Chrysostomo, Theodoreto, Origene, Olympiodoro, Cyrillo & aliis.

In Danielem Catena ex Hippolyto, Ammonio, Chrysostomo, Polychronio, Apollinario & aliis.

Catena ex eisdem autoribus in Esaïam imperfecta.

Apocalypsis Joannis Evangelistæ cum expositione Andreæ Archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ.

Gregorii Nysseni sermo Cathecheticus divisus in quadraginta capita.

Nili & Gregorii Nysseni Commentarii in Cantica Canticorum.

Damasceni Isagoge dogmatum in capita 12. distincta ad Joannem Episcopum Laodiceæ de substantia, natura & forma, de hypostasi, de singulari, de differentia substantiali & accidentali, de differentia, qualitate, proprietate, de homoousio, de energia, & de passione atque aliis.

Ejusdem Epistola de Trisagio ad Joannem Archimandritam.

Ejusdem liber de composita natura contra Acephalos.

Ejusdem sermo & disputatio contra calumniatores Imaginum composita ex interrogationibus & responsionibus.

Vita Joannis Damasceni scripta a Joanne Archiepiscopo Hierosolymit.

Philothei Patriarchæ encomium in laudem Basilii Magni, Gregorii Nazianzeni & Chrysostomi.

Nicolai Cabasilæ de vita Christiana quomodo ex tribus Sacramentis constet, baptismo, Chrismate & Communione Sacra lib. VI.

Vita Joannis cognomento Eleemosynarii.

Theodoretus in Cantica Canticorum.

Catena in proverbia Salomonis.

Expositio brevis & erudita in Ecclesiastem.

Catena in Job ex Chrysostomo, Olympiodoro, Evagrio, Polychronio, Juliano Episcopo Halicarnassi & aliis cum prologo docto ipsius Juliani in librum Job.

Nicephori Blemmidæ expositio brevis in omnes Psalmos David.

Gregorius Nyssenus in Psalmorum titulos & inscriptiones.

Ejusdem expositio in Ecclesiastem imperfecta.

Joannis Sinaïtæ historia de Barlaam & Josaphat & Sanctis ex India.

Pro Imaginibus sine principio & fine nomine autoris.

Bessarionis Cardinalis animadversiones contra Aristotelem & ejusdem quæstiones in eundem Aristotelem, omnia imperfecta.

Luciani dialogi aliquot.

Simplicii in Enchyridion Epicteti Expositio.

Theodoreti expositio in omnes Psalmos.

Catena in Numeros, Deuteronomium, Josue, Judices, Ruth.

Expositio in Psalmos erudita sed imperfecta.

Theodoreti Cyri expositio in Ezechielem & Danielem.

Psalterium David.

Palamas cognomento sapientissimus contra Barlaam & ejus Sectatores qui lumen transfigurationis Domini creatum esse contendebant.

Procopius Christianus Sophista in Genesim.

Aristeas ad Philocratem de septuaginta duobus interpretibus veteris Testamenti.

Catena in Genesim.

Acta Concilii Florentini cum tribus oratio-

nibus Georgii Scholarii super pace Dogmatica inter Latinos & Græcos facienda.

Quatuor Evangelia cum Canonibus Concordantiæ.

Psalterium Hebræum, Græcum, Arabicum, Chaldæum cum tribus Latinis interpretationibus.

Chrysostomi homiliæ 24. dictæ Antiochiæ cum esset Presbyter illius Ecclesiæ. Homilia in illud Apostoli *Cibo utere modico propter stomachum*, dicta Antiochiæ cum esset illic Presbyter.

Ejusdem homilia ibidem dicta in tumultu contra statuas Theodosii Imperatoris.

Ejusdem homilia in legatione Flaviani ad Imperatorem missi & contra accusatores & detractores.

Ejusdem exhortatio ad populum ad patientiam propositis exemplis Job & trium puerorum.

Ejusdem alia exhortatio ad populum de eadem re.

Ejusdem homilia quod mortem & dolorem introduxit peccatum.

Ejusdem homilia in illud Genesis *deambulabat Deus post meridiem in Paradiso.*

Ejusdem homilia de iis qui non jurant & qui non recusant audire verbum post prandium.

Ejusdem laudatio eorum qui post prandium eunt ad audiendum verbum Dei in Ecclesia.

Gratiarum actio ad Deum pro liberatione a malis quæ expectabantur, & narratio eorum quæ tunc acciderunt.

Ejusdem alia gratiarum actio ad Deum pro impetrata venia eorum quæ in Imperatorem commiserant.

Ejusdem alia gratiarum actio ad Deum pro mutatione tristium in læta & de punitis propter seditionem.

Ejusdem homilia pro liberatione totius populi ab anxietate, & de iis qui Civitatem seditione turbaverant.

Ejusdem homilia de Civitatis Antiochiæ Calamitate & de utilitate timendi & quod melior est luctus risu.

Ejusdem homilia quando omnes consultabant de fugiendo ex Civitate.

Ejusdem homilia ad magistratus missos a Theodosio Imperatore ad inquirendum in eos qui deliquerant.

Ejusdem homilia de eodem argumento.

Ejusdem homilia de rusticis multa passis & de non jurando.

Ejusdem homilia in reditum Flaviani.

Ejusdem Cathechesis ad Baptisandos.

Ejusdem homilia de fornicatione & adulterio & de perpetuo supplicio.

Ejusdem homilia de non indigne communicando Corpus & Sanguinem Domini Nostri Jesu Christi.

Ejusdem homilia de Magistris & Discipulis & quam ingens opus sit præesse Ecclesiæ.

Evangeliorum lectiones ad usum legendi in Ecclesia ordinatæ & descriptæ.

Clementis Romani ad Jacobum fratrem Domini de actis & peregrinatione Petri & de doctrina ac prædicatione ejus, in epitome, liber imperfectus.

Vita Sanctæ Mariæ Ægyptiacæ in Eremo.

Chrysostomi sermo de jejunio & transgressione Adæ.

Anastasii Sinaïtæ homilia in sextum Psalmum.

Vita & Passio Sancti Theodori.

Passio Sancti Theodori cognomento Tyronis.

Historia de Sanctis Imaginibus & unde factum est ut prima Dominica quadragesimæ celebretur earum religio.

Chrysostomi sermo de pœnitentia.

Passio XL. Martyrum cum propriis eorum nominibus.

Joseph Archiepiscopi Thessalonicensis sermo in Crucem Domini.

Chrysostomi sermo in Annunciationem Mariæ.

Gregorii Neocæsariensis sermo in eandem Annunciationem.

Chrysostomi sermo in illud Evangelii *quod uni ex minimis istis fecistis.*

Ejusdem sermo de Divite & Lazaro.

Ejusdem sermo de Lazaro quatriduano & filio viduæ.

Methodii Episcopi Patarensis & Martyris sermo in die Palmarum.

Chrysostomi sermo de ficu arida facta.

Ejusdem sermo de Joseph & Castitate & de Ægyptia.

Ejusdem sermo in decem Virgines & de charitate erga pauperes.

Ejusdem sermo de Eleemosyna & decem Virginibus.

Sancti Ephrem sermo de meretrice quæ unxit Dominum.

Chrysostomi sermo quando lavit Dominus pedes Discipulorum.

Ejusdem sermo de proditione Judæ.

Eusebii Episcopi Alexandrini in Parasceven sermo.

Chrysostomi sermo de voluntaria Passione Domini & de Incarnatione ejus.

Sancti Epiphanii sermo in Sepulturam Domini.

Gregorii Nazianzeni sermo in Pascha.

Chrysostomi sermo in Resurrectionem.

Ejusdem sermo in secundam Dominicam post Pascha & de Thoma Apostolo ac de fide.

Joannis Archiepiscopi Thessalonicensis sermo quod nulla sit discrepantia inter Evangelistas de Resurrectione Domini.

Chrysostomi sermones tres ex interpretatione ejusdem in Joannem.

Ejusdem sermo in Ascensionem Domini.

Gregorii Presbyteri Cæsareæ sermo in laudem CCCXVIII. Patrum & in laudem Constantini Magni.

Chrysostomi sermo ex interpretatione ejusdem in Epistolam ad Thessalonicenses: *Quia nos qui vivimus qui relinquimur*, &c.

Ejusdem sermo in Pentecosten, & in Sanctos Apostolos.

Ejusdem encomium in omnes Sanctos.

Passio Sancti Georgii Martyris.

Acta Apostolorum, Epistolæ Catholicæ, & Epistolæ Pauli literis majusculis.

Joannis Chrysostomi homiliæ variæ. Consolatoria homilia ad eos qui erant solliciti & anxii metu magistratuum ac potestatum: & quod utilis sit hujusmodi timor, & hortatoria ad non jurandum.

Altera homilia consolatoria ejusdem argumenti, ante hanc, sine principio.

Ejusdem homilia quod dolor sit utilis ad extinguendum peccarum, & in illud : *In principio creavit Deus cœlum & terram*, & quod fabricatio mundi sit maximæ consolationis materia : & de Adam ubi erat, & de non jurando.

Ejusdem exhortatio ad virtutem & de non jurando.

Ejusdem de laudibus eorum qui non jurant & quod non debeat aliquis recusare quin post sumptum cibum audiat sermones & verbum Dei in Ecclesia, & quare post multum temporis datæ fuerunt Sanctæ Scripturæ, & in illud, *Cœli enarrant gloriam Dei*, & physiologia de mundo, & in extrema parte de non jurando.

Ejusdem de laudibus eorum qui post cibum sumptum eunt ad audiendum verbum Dei & physiologia de mundo & contra Idololatras & de non jurando.

Ejusdem gratiarum actio ad Deum pro liberatione ex malis quæ metuebantur ex seditione, & de iis quæ tunc contigerunt, & contra eos qui nostrum corpus accusant & reprehendunt, & de fabricatione hominis.

Ejusdem gratiarum actio ad Deum pro mutatione tristis status rerum : & rursus de fabricatione hominis, & quomodo legem naturalem accepit, & de non jurando.

Ejusdem de Calamitate Antiochiæ civitatis, & quod ubique utilissimus metus ; quod luctus sit utilior risu, & in illud, *Agnosce quod in medio laqueorum ambulamus* : & quod adigere ad jurandum pejus sit quam occidere.

Ejusdem de eo quod omnes cogitabant de fuga, & a magistratu ingresso in Ecclesiam sunt recreati, & in illud Apostoli *Paulus vinctus Jesu Christi*.

Ejusdem in idem argumentum.

Ejusdem homilia ad Rusticanos die Dominico, postquam convaluit ex ægritudine & de non jurando.

Ejusdem homilia in reconciliationem Imperatoris cum civitate Antiochiæ.

Ejusdem Cathechesis ad baptisandos.

Ejusdem homilia in exilium Adæ & de pravis mulieribus.

Ejusdem homilia de vanitate rerum præsentium, de exitu animæ & de futuro Judicio.

Ejusdem de fruitione futurorum & de exiguitate præsentium.

Ejusdem homilia in Prophetam Danielem, & in tres pueros, ac de pœnitentia & jejunio.

Ejusdem homilia in illud, *nemo bonus nisi solus Deus*, & de hospitalitate Abrahæ & contra mulieres quæ nimio cultui student & de vitio gulæ.

Ejusdem homilia in inscriptionem Psalmi L. de pœnitententia & de Rege David.

Ejusdem in reliqua Psalmi L.

Ejusdem sermo hortatorius ad pænitentiam in quo contra omnes passiones hominum.

Ejusdem homilia de Apocalypsi Beati Joannis.

Ejusdem in Lazarum sermones 2.

Ejusdem homilia quod unus & idem sit utriusque Testamenti Veteris & Novi legislator, de veste sacerdotis, & de pœnitentia.

Tom. I.

Ejusdem homilia in illud Apostoli : *Propter fornicationem uxorem habeat*.

Ejusdem homilia quod non sufficiat jejunium quadragesimæ ad communicandum ; sed opus esse virtute animæ.

Ejusdem in Divitem & pauperem Lazarum.

Ejusdem homilia in terræ motum & in divitem atque Lazarum.

Ejusdem homilia de compunctione & de David, & in Achab & Jonam Prophetam.

Interrogatio infidelis facta Chrysostomo de Deo.

Ejusdem homilia de hostibus quinque ex quibus Christus nos liberavit.

Demonstratio de Adoratione Sanctorum & Sanctarum reliquiarum.

Joan. Damasceni Tractatus de Philosophiæ cognitione eorum quæ necessaria sunt ad scientiam Theologiæ.

Ejusdem de fide Orthodoxa libri quatuor.

Sancti Nili ascetica moralia.

Ejusdem hortatio ad Monachos.

Ejusdem de septem vitiis libellus inscriptus περὶ λογισμῶν.

Ejusdem varia capita moralia.

Ejusdem de oratione capita CLIII.

Ejusdem ad Monachos adolescentes institutio & doctrina.

Ejusdem Epistolæ duæ ad Anastasium Episcopum & altera ad Aphthonium Hegumenon.

Sancti Maximi de charitate hecatondades, sive centuriæ 4.

Cassiani Abbatis liber de Regulis & moribus Monasteriorum per Ægyptum & Orientem & de VIII. vitiis ad Castorium.

Ejusdem ad Leontium de Sanctis Patribus Eremi.

Marci Abbatis liber de baptismo.

Ejusdem consultatio mentis cum anima.

Ejusdem de lege spirituali.

Ejusdem de jejunio.

Apophthegmata Sanctorum Senum : & quod non sit quicquam faciendum ad ostentationem.

Item quod oporteat semper esse sobrium & quædam alia capita moralia brevia.

Chrysostomi sermo cum adhuc esset Antiochiæ de iis qui non ad encœnia venerant, & quod nihil juvet Christianum audire tantum nisi operetur.

Dionysius Areopagita de divinis nominibus, de cælesti Hierarchia, de Ecclesiastica Hierarchia, & Epistolæ : omnia cum scholiis, liber valde antiquus & correctus.

Theodoreti solutiones dubitationum in quinque libros Moysis & in Josue atque Judices.

Ejusdem historiæ Ecclesiasticæ libri.

Cyrillus contra Nestorium sine principio.

Ejusdem ad Presbyteros, Diaconos, Monachos Constantinopolitanos, quando cœpit Nestorius hæresim suam publicare, quem Cyrillus confutat.

Ejusdem XII. capita Anathematismorum cum objectionibus Theodoreti & aliorum Episcoporum Orientalium, & cum solutionibus Cyrilli.

Ejusdem Epistolæ aliquot & aliorum ad ipsum contra Nestorii hæresim.

Qqqqqqqq

Theodoreti de provideotia libri IX. & nonus est imperfectus.

Callisti & Ignatii cognomento Xanthopulorum methodus degeodi vitam Monasticam quiete, valde elegans & erudita.

Chrysostomi liber ad Demetrium de compunctione.

Sancti Patris Chatitonis doctrina ad Discipulos brevis.

Basilii Epistola ad Gregorium Nazianzenum, cujus principium: *Agnovi, Epistolam tuam sicut agnosci solent filii ex similitudine parentum, agnosci ab amicis facile.*

Ejusdem quod oporteat anteponere omnibus rebus orationem.

Chrysostomi Epistola continens regulam doctrinæ spiritualis ad quemdam qui eam petierat.

Evagrii Informatio monastica.

Cabasilæ libri duo de vita in Christo abscondita.

Narratio brevicula de Epistola magni Leonis Papæ ad Flavianum contra Eutycben, posita super sepulchrum beati Petri tribus diebus quibus cum multis lacrymis precabatur a beato Petro ut emendaret si quid errati esset: & reperta est eisdem verbis descripta. Iterum quadraginta diebus precatus est a Deo ut ignosceret ei omnia peccata & responsum est, remissa esse; sed de malis ordinationibus datorum esse pœnas, & sic defunctus est. (*sic*)

Basilii Magni interrogationes & responsiones ex Asceticis.

Damasceni opusculum de corpore Christi quod sumpsimus, quod idem sit quod ex Maria sumptum & in cruce immolatum est. Et explicationes quorumdam verborum Theologicorum ut quid sit unio, energia, resurrectio, liberum arbitrium & alia ejusmodi.

Quæstiones gentilis & responsiones Christiani. Item de unione hypostatica oaturæ humanæ cum divina in una persona.

Thomæ Patriarchæ Hierosolymitani Epistola ad Armenios contioeos fidei Confessiooem & Synodi Chalcedonensis approbationem.

Theodori Abucaræ Episcopi Dialogus, in quo demoostrat syllogismis Deum esse.

Ejusdem aliæ variæ respoosiones ad quæstiones Arabum, sive Saracenorum & Nestorianorum.

Magni Basilii variæ demonstrationes Syllogisticæ quod Filius sit natura Deus.

Aliæ argumentationes Syllogisticæ contra Judæos, & quædam excerpta ex libris Chrysostomi contra Judæos.

De schismatibus eorum qui se separaverunt a Synodo Chalcedonensi, qui sunt in duas Sectas divisi, & quomodo vocentur & quid inter se differant.

Timotheus Presbyter Ecclesiæ Constantinopolitanæ libellus de hæreticis pluribus & de eorum Dogmatibus.

Rationes variæ ac multæ contra Mooophysitas.

Theodoreti refutationes in 12. capita Anathematismorum Catholicorum Cyrilli cum Cyrilli Apologiis in eadem 12. capita Anathematismorum ad Theodoretum.

Chronicoo secundum 70. Interpretes in Epitome.

Aristoteles de virtute & partibus ejus, item de vitio & ejus partibus in Epitome.

Photii Patriarchæ Coostantinopolitani liber de voluotatibus Christi.

Item quomodo dicatur Deus ubique esse. Item de Trinitate.

Theologicæ Hypotyposes, sive informationes de Deo & de Trinitate, quomodo Deus sit ubique, quare usque ad Trinitatem procedat Divinitas, quare Pater dicitur operari per Filium, quare solus Filius factus est Homo, quare cum omnino fiot æquales Personæ Divinæ & uoius ejusdemque ordinis in enumeratione potius Pater, deinde Filius, postea Spiritus-Sanctus ponitur. Eruditæ & elegantes videntur esse alicujus magni autoris ac antiqui: in ipsis est mentio Manichæorum.

Sancti Patris Isaac sermones tres de renuntiatiooe sæculi.

Ejusdem interrogationes & responsiones de rebus spiritualibus, & alia ejus multa capita varia.

Beati Antonii capita CLXXII. quæ dicuntur Melissa.

Sancti Athanasii Tetrasticha triginta Moralia.

Joannis Carpathii capita centum pulchra & gravissima.

Ejusdem capita Physica & Moralia de ingenitis & genitis.

Evagrii brevicula tractatio de avaritia & vana gloria.

Anastasii capita de blasphemia.

Joannes Cassianus de septem vitiis.

Dionysii Areopagitæ opera de cælesti Hierarchia, & divinis nominibus, de Ecclesiastica Hierarchia, de mystica Theologia & Epistolæ, omnia cum scholiis.

Sententiæ ex Democrito, Epicteto & aliis Philosophis collectæ.

Fragmentum S. Maximi de Trinitate in principio libri.

Basilii sermo quartus de fide ex asceticis ejus.

Chronographia in Epitome ab Adam cum Imperatoribus & Patriarchis Constantiuopolitanis post Constaotinum Magnum usque ad Michaelem.

Soterici Diaconi Ecclesiæ Constantinopolitanæ ad Michaelem Patriarcham tractatus de generatione æterna Filii Dei, & pro defensione Verbi quo usus est beatus Basilius qui carnem Domini vocavit Theophoron.

Theophylactus de Trinitate.

Epistola Gregorii Papæ ad Patriarcham Coostantioopolitanum, in qua loquitur illi de duplici gladio Ecclesiæ temporali & spirituali, & de usu utriusque.

Germani Patriarchæ Constantinopolitani, & Syoodi ejus disputatio de Spiritu-Sancto adversus Legatos Sedis Apostolicæ.

Theodoreti Polymorphus, sive Eranistes de hæresibus, variis capitibus Theologicis.

Monosticha Gregorii Nazianzeni cum expositione.

Cyrilli de Spiritu-Sancto libri tres imperfecti, sine principio primi, & sioe fine tertii.

Catena antiquissima cujus autor ignoratur ex magnis fragmentis magnorum autorum in Evangelium Lucæ, sed non in totum Evaogelium.

Philothei Patriarchæ Constantinopolitani adversus Nicephorum Gregoram libri 12. pro defensione Synodi de Lumine Transfigurationis increato.

Ejusdem alii tres libri de eadem materia.

Anastasii Patriarchæ Antiocheni in Genesim sermones, vel libri duodecim usque ad ejectionem Adæ ex Paradiso.

Ricardus Ordinis Prædicatorum, opus contra Saracenos ex Latino in Græcum translatum.

Joannis Cantacuzeni Imperatoris, & postea Monachi appellati Josaphat, Apologiæ quatuor contra Saracenos.

Ejusdem libri tres contra Mahometum.

De Spiritu-Sancto contra Græcos pro Latinis.

Item autoritates variæ collectæ ad demonstrandum Spiritum-Sanctum procedere ex Filio, & aliæ ad demonstrandum procedere per Filium, & aliæ consequenter ad demonstrandum indifferenter poni sæpe *ex* & *per*.

Oratio de pace & consensione Græcorum & Latinorum in Dogmate de Processione Spiritus-Sancti pro Latinis.

Alius Tractatus contra Græcos pro dogmate Processionis Spiritus Sancti ex Patre & ex Filio juxta Synodi Florentinæ determinationem.

Alius Tractatus contra Marcum Ephesium pro Latinis de eodem dogmate.

Epistola Nicolai V. ad Constantinum Imperatorem ex Latino in Græcum conversa a Theodoro Gaza.

Georgii Trapezuntii Epistola ad Cretenses de Processione Spiritus Sancti ex Patre & Filio, & de principatu Pontificis Romani.

Basilii Magni in Hexameron sermones tres.

Palladius de gente Indorum & Bragmanum ad Lausum præpositum Magni Theodosii.

Nicetæ Monachi cognomento Stethati libri tres de anima, de Paradiso, de Hierarchia cœlesti, & Ecclesiastica in epitome.

Dialogus de Euchitis & Messalianis & Bogomilis hæreticis, & de operatione dæmonum in homines.

Epistola Leonis Magni dogmatica contra Eutychem ad Flavianum.

Epistola Chrysostomi ad Eudoxiam Imperatricem admonens eam de timore Dei.

Epistola Innocentii Papæ ad Arcadium pro Chrysostomo.

Chrysostomi sermo de futuro judicio.

Epistola Honorii Imperatoris ad Arcadium.

Chrysostomi sermo in illud Evangelii: *Cum videritis abominationem.*

Expositio eorum quæ fiunt & dicuntur in Missa.

De orationibus variis Sanctorum ante & post Communionem.

Expositio eorum quæ ad Missam adhibentur ut altaris, vestium & aliorum.

Chrysostomi interrogationes & responsiones de variis Scripturæ sanctæ locis.

Athanasii Alexandrini de natura corporis & animæ, & de separatione animæ a corpore, compendiosa. Item sunt in hoc volumine multa alia minuta capita de variis argumentis.

Joannis Metropolitæ Epistola ad Clementem Papam, ubi Ecclesiam Latinam reprehendit.

Epistola Jacobi fratris Domini de Azymo.

Michaëlis Syocelli Hierosolymitani Confessio fidei.

De septem Synodis in epitome.

Athanasii Alexandrini demonstratio ex Scripturis contra Judæos quod Christus venit.

S. Epiphanii de adventu Christi, & de Passione ejus autoritates Scripturæ sanctæ.

Cyrillus de mensuris Scripturæ sacræ.

Autoritates multorum Sanctorum Patrum quod unus sit Christus in duabus naturis post Incarnationem.

Theodori Episcopi cognomento Abucara de nominibus Dei disputationes breves cum Nestorianis, Jacobitis & aliis hæreticis.

Apophthegmata diversorum Patrum & autorum Gentilium ordine alphabetico.

Gregorii Nazianzeni Sententiæ in Tetrastichis cum interpretatione.

Variæ laudes variarum rerum laudabilium, ut Sapientiæ justi & boni Episcopi & similium. Item variæ vituperationes vituperabilium ut insipientis Episcopi, & hæreticorum & similium.

Collationes factæ a diversis Patribus ex nono Canone.

Sophronius Hierosolymitanus in epitome de confessionibus peccatorum, de variis dispositionibus confitentium, & de diversitate peccatorum, in quibus omnibus tanquam peritus Medicus debeat esse exercitatus qui confessiones accipit.

Pœnitentia cujusdam Oeconomi nomine Theophili.

Oratio Isocratis ad Dæmonium.

Gregorii Episcopi Thessalonicensis libri 2. de Processione Spiritus-Sancti ex Patre solum contra Latinos.

Chronicon Nicephori Xanthopuli de Imperatoribus Christianis.

Theodori Balsamonis interpretatio Canonum Apostolorum & Synodorum universalium & particularium, & Canonum Sanctorum Patrum cum concordantia Canonum & Legum in XIV. titulis.

Chronica rerum gestarum ab initio mundi usque ad mortem Romani Imperatoris.

Missa Latinorum in Græcum conversa.

Nicolaus Cabasila de Mysteriis Missæ.

Photius Constantinopolitanus de septem Synodis epitome.

De origine Schismatis Græcorum historia, sed mendosa, & a Græcis ficta.

Petri Patriarchæ Antiocheni Epistola de Azymis.

Niceta de Azymis & jejunio Sabbatorum & de matrimonio Sacerdotum, contra Latinos.

Justiniani Novellæ.

Acta septimæ Synodi Nicænæ pro imaginibus Sanctis cum Canonibus ejus, & Epistolæ Nicephori ad Ecclesiam Catholicam de traditione Apostolica cultus imaginum.

Acta Synodi sub Photio Patriarcha septem sessionibus comprehensa.

Theodori Dialogi de Incarnatione Verbi facta sine mutatione, sine confusione & sine passione Divinæ naturæ. Ejusdem capita Theologica & de hæresibus.

Epiphanius contra hæreses LXXX.

Acta quarti Concilii Chalcedonensis.

Acta tertii Concilii Ephesini cum indice copioso omnium quæ continentur in volumine.

Acta Concilii Nicæni duobus libris historiæ Ecclesiasticæ.

Anastasii Antiocheni Patriarchæ de veritate nostrorum dogmatum sermones, seu libri quinque.

Sancti Maximi responsiones ad varias dubitationes & interrogationes LXV. de locis Scripturæ ad Thalassium Presbyterum.

Ejusdem liber de duabus naturis Christi contra Arium & Nestorium dividentes unionem B Divinitatis & Humanitatis, & contra Sabellium & Eutychen confundentes.

Ejusdem ad Jordanem Presbyterum quod anima etiam post mortem habet operationem intellectualem, & a nulla virtute naturali alienatur.

Ejusdem ad Abbatissam quæ recesserat a vita Monastica, & postea egit pœnitentiam.

Ejusdem expositio in Orationem Dominicam: *Pater noster*.

Ejusdem de tristitia secundum Deum.

Ejusdem Epistola alia longa de Desiderio spirituali.

Ejusdem Epistola ad Presbyterum Thessa- C lium.

Ejusdem ad Georgium Præfectum qui navigaverat Constantinopolim.

Ejusdem Epistola ad Pyrrhum Presbyterum sanctissimum.

Ejusdem ad Jordanem cubicularium de rectis Ecclesiæ Dei dogmatibus, & contra Severum.

Expositio rectæ Confessionis.

Ejusdem de eadem re Tractatus.

Ejusdem quomodo oporteat intelligere quod scriptum est in Epistola quadam Cyrilli, quod non repugnet dicere duas naturas & dicere unam naturam Verbi incarnatam.

Plura præterea capita contra Nestorium & Severum.

Ejusdem ad Petrum illustrem brevis tractatus contra Severum.

Ejusdem ad Cosmam Diaconum Alexandriæ de substantia & hypostasi.

Ejusdem in difficiles quosdam locos Dionysii & Gregorii expositio.

Ejusdem Epistola ad Joannem Archiepiscopum Cyzici.

Ejusdem Theoriæ sive mysticæ explanationes de transitu maris Rubri, de ascensu Moysis in montem, de Jesu Nave duce & transitu Jordanis, de Hiericho & septemplici ejus circuitu, de Tyro & rege ejus. In illud *Cœli enarrant gloriam Dei*. Et in illud, *Pater meus & mater mea dereliquerunt me*. In Visionem Heliæ in A spelunca Horeb, in Elisæum discipulum ejus, in Annam & Samuelem, de separante domum immundam juxta ritum legis Moysis, de Elia & vidua Sareptana, in Transfigurationem Domini, de lege naturali & scripta & de consonantia earum, de quinque modis naturalis contemplationis, de Melchisedec, de Abraham, de Moyse; quando sint imitandi sancti ante legem & post legem, & de lege naturali & scripta, de eo qui incidit in latrones, de transgressione Adæ.

Catena in Exodum Leviticum & Numeros.

Dionysius Areopagita de Cœlesti & Ecclesiastica Hierarchia & de divinis nominibus.

Photius de libris a se lectis volumen unum.

Ejusdem volumen alterum de eadem re.

Enumeratio Pontificum Romanorum a Petro usque ad Bonifacium II^um^. & Patriarcharum Hierosolymitarum a Jacobo usque ad Ermonem (*sic*); deinde Alexandriæ a Marco usque ad Leonem, & postea Antiochiæ a Petro usque ad Cyrillum Antiochenum.

Successio Episcoporum Constantinopolitanorum ab Andrea Apostolo usque ad Probum filium Demetrii, deinde Patriarcharum Constantinopolitanorum a Metrophane usque ad....

Canones Synodorum diversarum.

Synodus Carthaginensis.

Photii varia capita ex historiis & actis Synodicis collecta & quædam male notata de Liberio & Felice, & de quibusdam aliis damnatis a sede Romana.

Diataxis Apostolorum de ordinationibus.

Quædam excerpta ex Synodo ***

Interrogationes & responsiones de dubiis scripturæ.

Quæstiones & responsiones de dubiis in Genesi, Exodo, Levitico, Numeris, Deuteronomio, Jesu Nave, Libro Judicum & ex libris 4. Regum & Paralipomenon.

Collectio ex iis quæ Ananogice interpretatus D est Cyrillus & Sanctus Maximus in veteri Testamento.

Andronicus ex genere Comneni Imperatoris contra Judæos.

Augustini orationes sive precationes 37. conversæ ex Latino in Græcum a Demetrio Cydonio cum aliis variis & variorum autorum precationibus similibus.

Synodus Florentina.

Sophronii Hierosolymitani Epistola Synodica ad Honorium Papam de fide. Scripsit aliam ad Justinianum ut narrat Photius.

Germanum Constantinopolitanum scripsisse adversus eos qui dicunt Dæmones convertendos meminit Photius.

Adrianus sive Andronicus Isagoge ad lectionem scripturæ.

Finis Tomi primi.